Scat 33
N.ª 112

R.9
1/12

INDEX

VIRTVTI SIC



CEDIT INVIDIA.

IN BARTOLI SA-XOFERRATEI PRAELE-CTIONES, QVAS IN VNIVERSVM Iuris corpus in hunc diem aut manu scriptas, aut etiam prelo efformatas ad posteritatem transmisit, multò locupletissimus, & summa diligentia fideq́ concinnatus. In quo ea sedulitas adhibita fuit, ut nihil in eo adeò abditum sit, quod non uel obtutu primo, nulloq́ negocio palam fiat.

Lege, expende, pereant, ni iuuent ac placeant.

LVGDVNI *ad candentis Salamandræ insigne, in Vico mercenario promercales habentur.*

Cum Priuilegio.

UNIVERSITARIA ... BIBLIOTECA

Anno. 1546

Est. lo tab. F.

Priuilege du Roy.

IL HA PLEV AV ROY NOSTRE SIRE DE DONNER Priuilege & permisiõ à Iacques & Iehan Sennetõs Marchãts demeurãtz à Lyon D'imprimer, ou faire imprimer les Lectures de Bartole, auec plusieurs & infinies Restitutions de lieux infinitz par cy deuant non restitués, tant par la yde des uieilles Copies & exemplaires par eulx à grands fraitz recouuertes, que par le labeur & doctrine de plusieurs gentz Doctes & scauantz, tant en lung, que lautre Droict: ensemblement les decorations des Accentz, Dypthongues & necessaires Distinctions, ny iamais mises, ne adioustées, le tout au grant Soulaige de la posterité, auec letres & Charactes nouuellement pour ladicte Oeuure preparées & disposées, de egrege forme & Beaulté, & non iamais par cy deuant accoustumées, ne ueues en ladicte Oeuure. Comme le tout appert & est mentioné és patentes dudit Priuilege: Par lequel sont faictes Defenses à tous Libraires, Imprimeurs, ou aultres, sur certaines & grandes Peines y contenues, de non Imprimer, ou faire Imprimer, uendre, ne distribuer icelles Lectures auec lesdictes Corrections, Restitutions, Dypthongues, Accentz & Distinctions prinses sur les Copies desdictz Suppliantz & Impetrantz, ne en aultres Charactes portants Accentz & Dypthongues, & ce iusque à cinq ans finitz à compter ledict temps du iour & Date, que lesdictes lectures serõt paracheuées D'imprimer, cõme le tout est plus à plain contenu esdictes Patentes, sur ce octroyées & despeschées à Villiérs Costeretz, le dixiesme iour Decembre, Mil cinq cents quarãte cinq: & du present Regne le Trenteungiesme. Signées, Par le Roy en son conseil. Duthier. Et seelées de Cire iaulne à simple Queue.

Et furent acheuées lesdictes Lectures d'Imprimer le.xxix.d'Apuril, Mil cinq cens quarante six.

Et ont esté Lesdictes Patẽtes Leues, Publiées & enregistrées en la Court du Suzerain Parlemẽt pour le Roy Nostredict sire à Paris, ouys sur ce Nosseigneurs les gentz dudict sieur le Roy. De laquelle Publication la teneur sensuit.

SVR LES LETRES PATENTES DV ROY *Dõnées à Villiérs Costeretz le dixiesme Iour de Decẽbre, signées Par le Roy en son cõseil, Duthier. Par lesqlles le Roy pmect & octroye à Iacque & Iehã Sennetõs freres & marchãts demourãtz à Lyõ, quilz puissent Imprimer, & faire Imprimer, vẽdre, & distribuer les Lectures de Bartole à plain mẽtionées esdictes letres auec les Correctiõs, Restitutiõs, & Annotatiõs D'accẽtz & Dypthongues y faictes. Sans ce que pendant & durant le temps & terme de cinq ans à compter du iour & date de la premiere impression, que lesdictz Sennetons feront, ou feront faire desdictes Lectures, aulcuns aultres Imprimeurs Libraires, ne aultres quelzquilz soient, les puissent imprimer ou faire imprimer, vẽdre, exploicter, ne distribuer en ce Royaulme, ne allieurs. Ce que ledict seigneur Roy leur prohibe & defent expressement, si ce nest du grè & consentement diceulx Sennetons. Et ce sur peine D'amende arbitraire de confiscation des liures, ensemble des dommages & interestz desdictz Sennetons, & ainsi & cõme il est plus amplemẽt cõtenu en icelles letres, par lesquelles ainsi le Roy mãde à la Court de ceans faire & souffrir, iouir, & vser plainemẽt & paisiblemẽt iceulx Sennetõs, sans leurs faire, mettre, ne souffrir estre faict aulcun destourbier: ou empeschemẽt au cõtraire: & à ce faire souffrir, & obeir, entreuenir, garder, & obseruer les susdictes prohibitions & defenses à cõtraindre, & faire coutraindre tous ceulx, quilz appertiendra & pour ce seront à contraindre reaulment & de faict, par toutes voyes deues & Raisonnables: Non obstãts oppositiõs & appellations quelzcõques, & sans preiudice dicelles. Veu par la court lesdictes letres patentes ensemble la Requeste presentée à icelle par lesdictz Sennetons tendants à linterinement & verification dicelles letres, & le consentement du Procureur general du Roy, auquel elles ont esté monstrées de lordõnance de ladicte Court: Tout consideré, Ladicte Court ha interiné & interine ausdicts Sennetons lesdictes letres patẽtes selon leur forme & teneur: & en ce faisant, ha permis & permet à iceulx Sennetons iouir & vser de leffect & contenu en icelles. Faict en Parlement le dixneufiesme iour de Decembre Mil cinq cents quarante [illegible]. Signe Berruyer.*

Canon pro numeris marginalibus.

¶ Numeri illi, quos margini inscriptos vides, volumina significãt: in quibus materię, quibus præfixi sunt, habentur. Sic autem distinximus volumina: vt Prima pars Digesti veteris, sit primum volumen: significeturq; per numerum.1.Secunda pars.ff. Veteris, Secundum volumen: quod numerus.2.demonstret. Prima pars Infortiati, sit Tertium volumen: quod per numerum.3.notetur. Secunda pars Infortiati, sit Quartum volumen: & significetur per numerum.4.Prima.ff.Noui Quintum volumen: numero.5. notetur. Secunda.ff. Noui sit volumẽ Sextum: & notetur per numerum.6.Prima pars Codicis Septimum locum occupat: & numero.7.demonstratur. Secunda Codicis Octauum est volumen: & numero.8. significatur. ¶ Authenticorũ Volumini, & tribus libris Codicis nullos adscripsimus numeros: cùm in ipso contextu materiarũ ea Volumina nominentur. Consilia verò, Tractatus & quæstiones propriũ habent Repertoriũ ab hoc segregatũ.

INDEX LVCVLENTISSIMVS SIMVL ET LOcupletissimus omniũ cùm rerum, tùm sententiarũ memorabiliũ ualde, quas olim Bart. Saxoferrateus inter Iuris interpretes facilè primus, scriptis in Ciuiles Sanctiones omnino hactenus complexus est, continens: ac uelut digito ununquodq; ad oculum commonstrans.

¶ De litera A.

4 A Sententia Iudicis aliquid arbitrãtis, vt bonus vir, nõ appellatur. in.l.in arbitriũ. nu.18. ff.
6 de lega .secundò.fo.30.
A die diuortij, & ex die, paria sunt in.l.pater.§.sexa ginta. ff. ad leg. Iul. de
1 adulter. & stup.nume.1. fo.176.
A sententia lata super incõpetẽtia appellatur.in.l.ex quacunq;. nu, 10. ff. si qs in ius voc.fo.59.

3 Abbas subministrat expensas monacho secũ litigãti.in.l.imperatores.nu.1.ff.de tut.& ra.distr.fo.92.
4 Abbas repudiat hæreditatem delatam monacho,in.l.tutor.nu.3.ff.de bonorum possessionibus.fo.164.
Abbas in ecclesia sibi data per patronũ, quòd habeat idẽ ius ac si ipsam fundasset: & quale habebat in omnibus suis eccle.in authen. Vt ecclesia Roma.gau.nu.10.fo.15.
1 Abbas an possit adire hęreditatẽ monacho mortuo.in,l,inde neratius, nu.1.ff.ad leg.aquil.fo,192.
Abbas qui potest alienare feudalia & emphyteotica, an poterit alienare feudalia ad ecclesiam reuersa? in.l, si vacantia, nu.9, C.de bonis vacanti, & de eorum incorpora.lib.10.fo.10.
6 Abbas effectus episcopus, si propter turpitudinem perdit episcopatũ, nõ recuperat abbatiã.in.l.filij.§.senator.ff.ad muni.& de ino.n.1.f.241.
Abbas si vendit rẽ alicuius cõuentus sibi subditi, quando possit talis vẽditio reuocari.in.l.grauissimum,nu.4.C,ne fiscus rem quam vendidit, euinca.lib.10.fo.8.
8 Abbas, prælatus, tutor, vel monachus si inuasit: non tenetur ecclesia; nec collegium, neq; pupillus: nisi factũ fuerit cõicato cõsilio.in.l.si quis in tantam.nu.15.C.vnde vi.fo.96.
Abbas alicuius ecclesiæ in aliqua ciuitate, an ibi efficiatur ciuis? remissiuè.in.l.Ciues quidem.nu.6.C.de incolis, & vbi quis domi.lib.x.f.25.
Abbas qui bonus est, si melior reperiatur, nõ reuocatur.in.§.ordinationem.nu.2.in auẽ.de mona.fo.11.
7 Abbas maior põt agere pro rebus capellarum sibi subiectarũ.in.l.sancimus.nu.9.C.de sac.san.ecc.fo.26.
6 Abbas põt rata habere gesta nomine alterius, qui posteà ingressus est religionem.in.l.bonorum.nu.4.ff.rem ratam habe.fo.117.
7 Abbas, qñ possit de calumnia iurare.in auẽ.principales.§.hoc etiã.nu.4.C.de iureiur.propter calum.dan.fo.108.
5 Abbatem alicu⁹ monasterij cũ qs petit, dicit & ait se talẽ esse, qualiter ei succurratur? remissiuè.in.l.si prius.nu.31.ff.de no.ope.nun.fo.23.
Abbates in alienatiõibus ecclesiarũ sibi subditarum, an possint ipsi authoritatem interponere, vel requiratur ẽpi decretum, remissiuè.in auẽ. de alie.& emphy.nu.2.fo.55.
4 Abbati vendicanti aliquẽ in hoĩem monasterij, qa dñm appellabat, nõ sufficit ad victoriã.in.l.cũ quis decedens.§.sciã.nu.3.ff.de leg.iij.fo.57.
5 Abbatia si ponat dominum in vno castro, in quo habeat iurisdictionẽ, & ille prohibeatur, an Abbatię competat interdictum de iti.act.pri.in l.vnde etiam.§.vti videmur.ff.de iti.act.pri.nu.1.fo.161.
Abbatissa dicitur habere dignitatẽ & administra.in suas monachas, in l.si vt proponitis.nu.43.C.de dignitatibus.lib.xij.fo.53.
6 Abigeus qualiter quis dicatur? in.l. omnes.ff. de abige.nu.1.fo.145.
1 Ablatiui absoluti magis cõditionẽ, quã dispositionẽ inducũt: licet quãdoq; in vltima voluntate disponant in. l. ab emptione.nu.1.ff.de pactis.fo.93.
6 Ablatiui absoluti verificantur in præsenti.in.l.quo naufragium.§.deinde.ff.de incend.rui.naufra.nu.1.fo.136.
4 Ablatiui absolutè prolati ab eo qui potest disponere, inducũt dispositionem.in.l.siue ingenua.§.videndũ.nu.2.ff.ad senat. Tertul fo.189.
Ablatum alicui, per quod fit iniuria ecclesię, applicaẽ illi ecclesiæ, cui fit iniuria. in auẽ.de sanctis.episco.nu.6.fo.60.
4 Ablatiui absoluti faciunt cõditionẽ, & quando fideicõmi.in.l.à testatore.nu.1. ff.de conditio.& demonst fo.131.
4 Ablatiui absoluti qñ referunẽ ad eos quos testator grauare põt: solũ cõditionẽ, sed dispositionẽ inducunt.in.l.fideicommi.in.§.cum esset.nu.j.ff.de leg.tertio.fo.51.
4 Ablatum in poenã alicuius nunquã transit cũ onere in. l.quodqs.nu.2. ff.de his quæ pro nõ scrip.hab.fo.110.
4 Ablatum alicui vt ab indigno, an & quibus casibus applicetur fisco? & quibus non? vbi ponit quatuor casus.in.l. si gener.nu.11.ff.de his quibus, vt indign.folio.114.
Abolitio quid sit? in.l.aut priuatim.§.j.ad senatusul, Turpillianum.numero.1.folio.101.
6 Abolitio generalis nõ refertur ad carceratos.in.l, si quis seruus.ff.de custo.& exhib.reo,nu.1.fo.164.
6 Abolitio rei quando permittatur accusare impedito.in.l.libellorum, §.si accusator.ff.de accus.& inscrip. nu.8.folio.158.
6 Abolitio idem est qđ cãcellatio, vel est ꝓnũtiatio iudicis, qua ꝓnũciatur nõ esse ꝓcedẽdũ sup libello.in.l.libel.§.j. ff.de ac.& iscri.n.1.f.157.
8 Abolitio nõ cõcediẽ nisi causa cognita in.l.aboli.nu.1.C.de abo.f.126.
Absens causa reipublicæ, si nõ est defens⁹ restituiẽ ad totã causam.in.l.inter minores.nu.2.ff.de in integ.rest.fo.124.
1 Absens ex causa probabili & necessaria legitimè defensus restituitur ad appellandũ non defensus ad totam causam.ibidem.nu.4.
1 Absens aduersus sententiam interlocutoriam, qualiter restituatur qñ absentia est necessaria & probabilis: ibidem.
1 Absens ex causa probabili puta studiorum, quomodo restituatur aduersus sententiã. Et in absente ex causa probabili, in negotijs inceptis adhibetur illa distinctio an potuit dimittere procuratorem vel nõ, iuxta.l.nec nõ.j.ex quibus causis ma.ibidem.nu.5.&.6.
1 Absens ex cã necessaria vt relegatus qñ restituaẽ.ibidem.nu.7.
3 Absens sciẽs, licet nõ pręsens in casibus, in quibus cogeretur consentire.pręsumitur consentire.in.l.quæ dotis.nu.19.ff.solu.ma.fo.25.
1 Absens ex causa necessaria tantũ, si potuit procuratorem dimittere, nõ restituitur.in.l.Papinianus.nu.1.ff.de mino.xxv.ann.fo.135.
5 Absens, licet retineat ciuilem possessionẽ: naturalem tamen non.in.l.possideri.§.nerua.nu.1.ff.de acqui.pos.fo.86.
7 Absens ex causa necessaria, & probabili, siue potuerit procuratorem cõstituere, siue nõ, semp restituiẽ.i.l.si valerian⁹.n.5.C.de rest.mi.f.101.
8 Absens potest citari per nũtiũ, vel per literas personaliter vel ad eius domum.in anthen.qui semel.nu.15.C.qũo & quando iud.fo. 66.
8 Absens cõdẽnatus, q nõ est verè cõtumax, põt appellare.& tempus appellandi currit à tempore scientiæ.in.l.hodie.nume.1.C. de appellatio. & consul.folio.83.
6 Absens quibus casibus vltra relegationẽ damnari potest? in.l.leg.Cor. §.& qui hoc crimine.ff. ad leg.corn.de sica.nu.j.folio.179.
6 Absens tribus casibus crimine capitali damnatur in.l.diui seuerus. ff.

de requi.re.nu.2.fo.192.
7 Absens quòd non damnetur, nisi sit contumax.in.l.properãdum.§. & si quidam.nu.10.C.de iudi.fo.110.
6 Absens siue sit absens ante lit.cõtest.siue post, quando damnari possit in crimininibus capitalibus? in.l.absentem.ff.de pœnis.nu.1.fo.202.
Absens ante lit.contestat.siue post, quando damnari possit in criminibus, in quibus est pœna relegationis? ibi.infra.nu.2.
1 Absens condemnatus an sit infamis? in.l.non solúm.§.item ait.nu.3.ff. de procu.fo.108.
8 Absens contra quem fuit pronuntiatum, quando restituatur ad appellandum, & quando ad totam causam.in.l.ab eo.nu.3.C. quomodo & quando iudex.fo.62.
Absens citatur tribus edictis: & quot dierũ debet esse quęlibet dilatio? in.§.omnem verò.nu.8.&.11.in authẽ.de litigi.& deci.fo.50.
1 Absens constitutus procurator recipiens mandatum, videtur ratum habere mandatũ.in.l.procurator.j.§.dari autem.nu.2.ff.de procu.fo.103.
Absentes in electionibus, si sunt in eadem prouincia, de iure canonico, requiri debẽt: secus de iure ciuili.in authẽ.de defenso.ciuita.nu.7.fo.16.
8 Absenti citato, debent statui tempora ad veniendũ, decem dierum, pro quolibet termino.in.l.consentaneum.nu.1.C.quomodo & quando iudex.fo.64.
5 Absenti non admisso ad possessionem per ingressum, succurritur ad recuperandam ciuilem per interdictum vnde vi.in.l.clare possidere.§. qui ad nundinas.nu.4.ff.de acquir en.posses.fo.87.
Et absens non admissus pro recuperando naturali, habet interdictum vti possidetis.ibi.nu.5.
Absens non admissus contra ingressum, quo ordine agat, ibi.nu.7.
Absens non admissus potest contra ingressum agere rei vendicatione, & etiam interdicto vti possidetis.ibi.nu.8.
Absentia arbitri potest appellari: & ex ea oritur actio.in.l.arbitro.nu.6. ff.qui satisd.cog.fo.64.
1 Absentia hoc pręstat, vt vbicunq; de absentibus, aut aliter impeditis quippiam statuitur: intelligatur hęc adiectio postea.in.l.ab hostibus.§. sed quod simpliciter nu.3.ff.quib.ex cau.maio.fo.141.
Abesse etiam dicitur quis in illo modico tempore quo se pręparat abesse.nu.3.&.4.ibidem.
Et sic potest petere restitutionem. Ibidem.
6 Absentiæ causas allegans pro absente, quilibet admittitur.in.l.inter accusatorẽ.ff.de publ.iud.nu.1.fo.153.
1 Absentiarũ gñã sunt qnq;.in.l.iter minores.n.3.ff.de in inte.res. f.124.
7 Absoluere ab excommunicatiõe in mortis articulo, quòd quilibet possit, licet aliàs non possit, nisi papa. in.l.habeat.nu.38.C.de sacrosanctis ecclesijs.fo.11.
6 Absolutio ab excommunicatione si facta est cum pacto, si de cętero fuerit inobediens, reincidat in excommunicationem, quòd illud pactum non teneat.in.l.non solum.§.j.ff.de iniur.& famo.libel.nu.4.fo.139.
3 Absolutio ab excommunicatione non prodest excõmunicato, nisi ad eius notitiam peruenerit.in.l.si duas.nu.8.ff.de excu.tuto.fo.81.
6 Absolutio ab obseruatione iudicij, an sit interlocutoria, vel diffinitiua? remissiuè.in.l.libellorum.§.j.ff.de accusa.& inscrip.nu.3.fo.157.
2 Absolutoria lata pro fideiussore super re, quando prodest principali? in.l.duobus.§.à fideiussore.nu.7.ff.de iureiurando.fo.30.
5 Absolutoria lata in prima causa seruitutis, quòd non faciat præiudiciũ in secunda causa proprietatis, secundum communem cursum causarũ. in.l.fundum titianum.ff.de excep.seu præs.& præ.nu.2.fo.170.
Et communis cursus causarum est, q̃ reus non assumat in se onus probandi, esse rem rem suam.ibi.
Et inspicitur quod euenire potest, quando præsens status rei verisimiliter tendit ad hoc.ibid.
6 Absolutoria lata ab obseruatione iudicij, licet solenniter procedatur, & in scriptis feratur, tamen dicitur interlocutoria diffinitiuo modo prolata.in.l.titia.ff.de accusa.& inscrip.nu.6.fo.162.
6 Absolutoria si est secuta propter qualitatem adiectam, & non probatam: an delinquens possit iterũ accusari qualitate illa detracta.in.l.denũciasse.§.quid tamen.ff.ad leg.Iul.de adul.& stup.nu.6.fo.173.
Absentium consensus in alienatione rerum ecclesiæ, non requiritur.in §.quocunq; vero.nu.5.in authen.vt sponsa.lar.fo.55.
Absentes de collegio citandi sunt.nu.5.fo.55.
6 Absolutoria lata super denũciatione vel inquisitione prodest reo, sicut lata super accusatione.in.l.diuus.ff.de custo.& exhib.reo.nu.11.fo.165.
Absolutoria lata ab abseruatione iudicij, an dicatur diffinitiua vel interlocutoria? vbi distinguit.in authen.de exhiben.reis.nu.2.fo.26.
4 Absolutoria si fertur in vna causa, in alia non obstat exceptio rei iudicatæ agenti.in.l.lucius.§. semproniæ.nu.1.ff.de lega.tertio.fo.66.
2 Absolutoria lata in ciuili, quando faciat præiudicium in criminali: vel cõtra? remissiuè.in.l.si duo patroni.§.idẽ iulian.nu.5.ff.de iureiu.f.28.
7 Absolutum ab excõicatione qui se asserit, pręsumitur excõmunicatus nisi doceat de absolutione.in.l.si testis.nu.2.C.de testi fo.151.
5 Absolutum ab excõmunicatione se confitens: an ex hoc videatur confiteri se fuisse excõmunicatum.in.l.j.nu.27.ff.de no.oper.nunc.fo.4.
1 Absolutus cum conditione q̃ nõ debeat de cętero talia fabricare.in.l.si vnus.§.pactus ne peteret nu.26.ff.de pactis.fo.88.
1 Et si secus fiat ipso iure incidat in primas pœnas, an si veniat contra pacta, incidat in primas pœnas? ibid.fo.88.
7 Absolutus per sententiã, quãdo remaneat naturaliter & ciuiliter obligatus.in.l.cum quis ignorans.nu.16.C.de iur.& fact.igno.fo.37.
5 Absolutus, quãdo fuit actum hoc edicto, non potest alienatione conueniri.in.l.hoc edicto.nu.4.ff.de pub.& vectig.fo.53.
Absolutus de adulterio, si reperitur cõuersari cum adultera, an condẽnari possit iterũ? in.§.si quis vero.nu.2.in authẽ.vt nulli iu.li.ha.fol.58.
6 Absolutus à crimine potest ab eodem aut ab alio accusatore accusari, si doceatur de ignorantia, vel de pręuaricatione.in.l.si cui.§.j.ff.de accusat.& inscrip.nu.1.fo.159.
6 Absolutus à crimine opposito per exceptionem, quando possit iterũ accusari.in.l.si cui.§.j.ff.de accus.& inscrip.nu.5.fo.159.
Absolutus per transactionẽ, qñ possit iterũ accusari? remissiuè.ibi.nu.7.
Absolutus per iuramentum, quando de nouo accusari possit.ibid.
3 Abstensione vni' cohęre.qñ possit illeq adiuit: ex toto recedere.i.l.cũ hęre.n.3.ff.de acq.hęre.f.177.
6 Abstinere à malo nisi fiat, quod bonum est, non sufficit.in l.in illa stipulatione.ff.de verb.oblig.n.1.fo.23.
7 Abstractus de facto de acclesia, põt petere quòd restituatur pristinæ libertati.in.l.præsenti.nu.5.C.de his qui ad eccles.confu. fol.31.
Abundans cautela non nocet.in.l.meminimus.nu.1.C. de prædijs tramiacis.lib.xj.fo.51.
3 Accessiones augent dotem, & veniunr ex natura eiusdem actionis.in rub.quia.nu.15.ff.solu.ma.fo.2.
6 Acceptans furem cũ re, dicitur dare opem furto: & tenetur furti: qua semper fur furatur, donec contrectat.in.l.furtum.ff.de fur.nu.3.fo.128.
4 Acceptilatio facta fideiussori, quando prosit reo.in.l.si quis.nu.2.ff. de liber. legat.fo.97.
6 Acceptilatio facta vni ex reis debendi, an alteri præiudicet: & facta ab vno reorum credendi, noceat alteri? vbi q̃ sic, etiam si non sint socij. in l.ex duobus.ff.de duo.reis consti.nu.5.fo.62.
6 Acceptilatio facta vni pro parte non prodest, nec nocet alteri.in.l.ex duobus.ff.de duo.re.const.nu.6.fo.62.
6 Acceptilatio si est facta vni insolidum, hoc acto quòd sibi tantùm, & non alij prosit, impeditur ad alium porrigere effectum suum.in.l.ex duobus.ff.de duo.re.consti.nu.7.fo.62.
7 Acceptilatio & pactum nudum & gratuitum in quo differant? in.l.neq; pactio.nu.12.C.de transact.fo.59.
6 Acceptilatio facta per procuratorem vel procuratori, requirit spãle mãdatũ, nec sufficit gñale.in.l.per pcurator.ff.de acceptilatio.nu.1.fo.101.
7 Acceptil.an habeat vinculũ obliga.in.l.vbi pactũ.nu.2.C.de trã.f.70.
Acceptilatio nõ extinguit per cõtrariã stipulationẽ.in.l.si vnus.§.pactus ne peteret.nu.24.ff.de pactis.fo.88.
6 Acceptilatio facta reo in casu.§.qui ita.ff.de acceptila. non porrigitur ad fideiussorem, licet fideiussor liberetur per aliam regulã.in.l.& per iusiurandum.§.qui ita.ff.de acceptilationib.nu.4.fo.102.
6 Acceptilatio qñ valeat & qñ non, tã in obligatiõe diuidua, quã in idiuidua, ponit regulas.in.l.p iusiurãdũ.§.j.nu.3.ff.de acceptila.fo.102.
6 Acceptilatio per appositionem diei, q̃ sit nulla.in.l.in diẽ.ff.de acceptilatio.nu.2.fo.101.
6 Acceptilatio peccãs in forma q̃ nõ habeat vim taciti pacti, secus si peccat in materia.in.l.an inutilis.ff.de acceptilatio.nu.1.fo.101.
Peccatum in forma est maius, quàm in materia.ibidem.
6 Acceptilatio facta p pcuratorẽ nõ habẽtẽ speciale mãdatũ, habet vim pacti, nisi sciẽs sciret nõ valere.in.l.an inutilis.ff.de acceptil.n.2.f.101.
1 Acceptilatio nõ tollit obligationẽ iurisgẽtiũ, nisi prius in stipulationẽ aquilianã deducatur.in.l.cum aquiliana.nu.1.ff.de transac.fo.94.
4 Acceptilatio habet vim solutionis: pactum non.in.l.liberationẽ.§. nũc de effectu.nu.4.ff.de libe.lega.fo.97.
6 Acceptil.tollit obliga.ciuil.i.l.an inutilis.§.filiuss.ff.de accep.n.1.f.101.
6 Acceptil.dicit de iure gẽ.p fictio.i.l.an inutilis.ff.de acceptil.n.2.f.101.
1 Acceptilatio non porrigit ad reũ, si hoc est actũ.in.l.si cũ exceptione. §.hæc aũt actio.nu.2.ff.quod met, causa.fo.126.
8 Acceptilatio facta ab vno ex reis credendi, an preiudicat alteri, & prosit alteri ex reis debẽdi? quòd sic: & liberatio facta ab vno correo credẽdi, nocet alteri.in aut.hoc ita.nu.39.C. de duobus reis stipulan.fo.112.
Acceptilatio si est facta vni, cum pacto, quòd sibi tantùm prosit, tunc non prodest alijs, ibi.nu.40.fo.113.
Acceptilatione potest liberari vnus, ita quòd ad alium nõ porrigat.in l.& per iusiurandum.§.si qui ita.ff.de acceptilatio.nu.1.fo.102.
6 Acceptilatio facta fideiussori, quando prosit principali.in.l.& per iusiurandum.§.qui ita.ff.de acceptilationi.nu.2.fo.102.
1 Acceptio personarũ apud Deũ in quibus habeatur? in.l.hunc titulum. nu.1.ff.de postu.fo.97.
Accessio de possessiõe vitiosa ad aliã pscrip.lõgi tpis: q̃ fiat de iure

de iure ciuili.in.l.Pomponius.§.prætereà nec vitiosæ.nu.1.&.3.ff.de acqui.poss.fol.92.
Et qualiter detur accesio.ibi.nu.2.
3 Accesiones augent dotem,& veniunt ex natura eiusdem actionis.in rub.quia.nu.19.ff.sol.mat.fo.2.
4 Accessoria si reuocatur,nõ reuocatur principale:in.l.cùm pater.§.meuio.nu.1.ff.de leg.ij.fo.44.
7 Accessorium,quando dicatur sublatum sublato principali.in.l.eos.nu.6.C.de vsur.fo.170.
4 Accessorium sequitur genus & non speciem.in.l.in argento.§.sed de.nu.1.ff.de auro & argento leg.fo.95.
2 Accessorium regulatur secũdùm primordialem naturam principalis.in.l.certi condictio.nu.13.ff.de rebus credi.si cer.pe.fo.9.
4 Accessorium cedit principali.in.l.si qñ.nu.1.ff.de aur.& arg.leg.fo.9.
6 Accessus ad mulierem,quæ fuit vulgaris,posteà stat innupta sine viro,est impunibilis.in.l.si vxor.ff.ad.l.Iul.de adul.& stu.nu.4.fo.171.
6 Accessus ad concubinã alterius est punibilis,si concubina est talis,quæ retinet nomen honestæ mulieris:aliâs secus.in.l.si vxor.ff.ad leg.Iul.de adul.& stup.nu.1.fo.171.
1 Accidens quando magis inspiciatur quàm natura.in.l.qui fidem.§.remouet.nu.3.ff.de postu.fo.97.
5 Accidentia quando mutant naturam:& quando accidens,& quando natura inspiciatur.in.l.naturale.§.apud quoq;.nu.1.ff.de acquiren.rerum dominio.fo.79.
5 Accipere pecuniam ab aliquo,vt pro eo intercedã, licitè possum.in.l.hoc iure.§.labeo.nu.1.ff.de dona.fo.68.
6 Accipiens rem perferendam tenetur de periculo rei,si suscipit custodiam & pretium recepit.in.l.eũ qui.§.si epistola.ff.de fur.nu.2.fo.121.
Accipiens rem immobilem occasione vsusfructus ab ecclesia,tenetur statim ad ecclesiæ proprietatem alterius rei,ex qua percipiantur tot fructus,quot percipiũtur ex re ecclesiastica.in.§.si verò aliquis.nu.1.in aut.vt sponsali.lar.fo.55.
Accipiens vsum,vel vsumfructum ab ecclesia,debet ab initio dare ei aliam proprietatem.in.§.si quis autem.nume.2.in aut.de non alie.aut permu.fo.13.
5 Accipiens pecuniam,pro se præsumitur accipere,non pro extraneis.in.l.quæsitum.§.vl.ff.de bo.aut.iud.pos.nu.2.fo.141.
6 Accipiens aliquem in personam,& portans eum extra platæam,& ibi eum percusit:punitur tãq; percutiens extra platæã.in.l.quod ait lex.§.j.ff.ad leg.Iul.de adul.& stup.nu.4.fo.174.
Insultans aliquem in platæa,& insequens extra platæam, & ibi eum percutiens,punitur de percusione, extra platæam.ibidem.
6 Accipiens centum sub vsura conueni non reddere vsq; ad annum,non possum ante tempus soluere,nisi totum interusurium medij temporis soluatur.in.l.qui Romæ pecuniam.ff.de ver.ob.nu.3.fo.46.
Vsuræ duorum mensium ab initio solui possunt.ibidem.
Accipiens vsumfructum ab ecclesia,debet incontinenti reddere proprietatem rei ecclesiæ loco recompensationis.in.§.hoc igitur.nu.1.in aut.de non alie.aut permu.fo.12.
3 Accipiens castrum custodiendum pro vno anno,si finito anno,illud obtulit dño:& posteà castrũ ꝑdidit sine dolo,ꝙ non teneatur de culpa.& salariũ habere debeat.in.l.si mora.nu.17.ff.so.ma.fo.11.
6 Accipiens rem sibi non debitam,qualiter teneatur?in.l.creditores.ff.ad leg.Iul.de vi priua.nu.1.fo.178.
4 Accursius qñ emancipauit dñm Frãciscũ,voluit quòd datũ cã emancipationis imputetur in quartã.in.l.in quartam.nu.10.ff.ad legem Falci.fo.140.
4 Accursius est honestum nomen.in.l.facta.§.si sub conditione.nu.5.ff.ad Senatuscon.Treb.fo.154.
Accusans testm̃ de falso,& succumben,perdit ea quæ sibi per testatorem sunt relicta.in.l.polla.nu.7.C.de his quib.vt indig.fo.38.
6 Accusans aliquem,licet pendente accusatione puniatur,potest tamen super accusatione procedi.in.l.is qui reus.ff.de public.iu.nu.15.fo.151.
3 Accusans aliquẽ de eo ꝙ erat publica vox & fama excusat̃ si delictũ nõ probatur.in.l.cũ quidã.§.quod dicitur.nu.3.ff.de acqui.hære.fo.175.
3 Accusans aliquẽ de publico crimine:& dicens hoc fauore de voluntate Titij præsentis & volentis:non dicitur accusare procuratorio nomine.l.post dotem.nu.14.ff.so.ma.fo.28.
8 Accusans quando teneatur causam appellationis prosequi.in.l.minoribus.nu.1.C.de his quib.vt indig.fo.38.
3 Accusans in causa suspecti tut.quando teneatur se inscribere.in.l.hæc clausula.§.sciendum.nu.7.ff.de suspe.tut.fo.72.
4 Accusans testamentum de falso,quando priuetur relicto eidem facto.in.l.tutorem.nu.2.ff.de his quibus vt indig.fol.131.
1 Accusans de falso si succumbit non petit legatum.in.l.si testamentũ.nu.2.ff.de peti.hære.fo.165.
1 Accusans & non probans qñ præsumatur calumniator.in.l.athletas.§.calumniator.nu.3.ff.de ijs qui no.infa.fo.99.
6 Accusans Senatusconsul.Turpilli.non est accusator:sed delator.in.l.accusatorum.§.suspecti.ff.ad senatusc.turp.nu.4.fo.190.
6 Accusans testamentum de falso,non videtur ex testamento adire,sed ab intestato.remisiuè.in.l.eius qui delatorẽ.§.j.ff.de iure fis.nu.2.fo.232.
8 Accusans criminaliter,quòd interim non posit reconueniri.in aut.& consequenter.nu.10.C.de sen.& interlo.om.iu.fo.71.
Et hęc in causa conuentionis & reconuentionis,habẽt locũ tam in iudice ordinario,quàm in delegato.ibi.nu.11.
6 Accusans Perusinum delinquentem in ducatu corã iudice ducatus, an posit opponere exceptionẽ pręuentionis corã iudice Perusino pariter procedente?ꝙ non.in.l.sepulchri violati.ff.de sep.vio.nume.4.fo.144.
6 Accusans aliquem de damno sibi dato ab aliquo cũ hominibus coadunatis, non potest posteà eum accusare de condemnatione.in.l.in eum.ff.de accu.& inscrip.nu.3.fo.162.
6 Accusans iure mariti,debet ꝓbare ꝙ tempore cõmisi adulterij erat maritus.in.l.si vxor.§.si quis vxorẽ.ff.ad le.Iu.de adu.& stu.nu.1.fo.171.
Accusantes hodie ex forma statutorum incidũt in Turpillianũ.in.l.in senatus.§.1.ff.ad senatus.Turp.nu.3.fo.191.
6 Accusanti de delictis quæ habent causam cotinuam seu succesiuã,sufficit exprimere annũ vel mensem,secundũ quod delictũ sit.Et vbi agitur contra aliquem,qui per vnũ annum tenuit aliquã terram occupatã,sufficit opponere annum vel mensem,secundũ quod ipse tenuit.in.l.libellorum.ff.de accu & inscrip.nu.16.fo.156.
6 Accusantur plures eodem libello,iudiciũ procedit,si nõ opponatur in l.accusatorum.§.accusationem.ff.ad senatus.turp.nu.4.fo.189.
6 Accusantur duo,licet non posint accusari,si opponatur,valet ꝓcesio.in.l.hos accusare.§.lege Iulia.ff.de accu.& inscrip.nu.1.fo.160.
8 Accusari de eodem crimine plures num simul queant?in.l.& si Marcellus.nu.1.C.si reus vel accu.mor.fuer.fo.123.
6 Accusare volens aliquẽ,qui occupauit aliquã ciuitatẽ,ex quo delictum respicit vniformiter totã ciuitatẽ, necessariò non requiritur particularis demonstratio loci.in.l.libellorum.ff.de accu.& inscrip.nu.9.fo.156.
6 Accusare in publicis iudicijs plures possunt,si eorum interest,vel si nõ fuerit oppositũ.in.l.prætor ait.§.si ad plures.ff.de sep.vio.nu.1.fo.144.
6 Accusare plures nemo compellitur:nisi in homicidij crimine.in.l.diui fratres.ff.de accu.& inscrip.nu.3.fo.163.
6 Accusare aliquem de pluribus delictis simul quando quis posit.in.l.libellorũ.§.sed si aliud.ff.de accu.& inscrip.nu.1.fo.157.
6 Accusari plures ab vno quando posint in.l.hos accusare.§.lege Iulia.ff.de accu.& inscri.nu.2.fo.160.
Vnum delictum dicitur,quando plura delicta simul fiunt.ibi.
6 Accusari de eodem crimine,de quo accusatur reus, qui curauit se vt nõ testificetur,cogitur tamen testificari.in.l.in criminibus.§.si seruus.ff.de quæstionibus.nu.2.fo.193.
5 Accusari de homicidio,ꝙ non posit vulnerans,etiã si certũ sit de morte statuto stante,quòd quicunq; occiderit,occidatur:secus de iure cõmuni in.l.dãni.§.sabinæ.nu.4.ff.de dã.infe.fo.41.
Et contra vulnerantẽ,ꝙ non posit procedi de homicidio, etiã quando certum est vulneratum ipsum mori de vulnere.ibi.nu.5.
4 Accusata de adulterio,& absoluta non potest ab eodem seu ab alio super eodem accusari ab alio,& de alio sic.in.l.carbonianũ.§.si mater.ff.de carbo.edi.fo.178.
2 Accusatio non vitiatur,licet in ea non sit locus,dummodo alia demonstratione sit certus.in.l.cum seruo.§.demonstratione.nu.1.ff.de contrahen.emptio.fo.118.
6 Accusatio priuata pro rapina ꝙ habeat locum vno casu.in.l.si quis actiones.ff.de priua.delict.nu.10.fo.119.
7 Accusatio instituta quando causet iustũ metũ,vt repetatur solutũ.in.l.accusationis.nu.1.C.de his quæ vi metusve causa.fo.91.
6 Accusatio proposita ab eo q accusare nõ potest, valet si nõ opponat̃.in l.accusatorũ.§.accusationem.ff.ad senatusc.turp.nu.2.fo.189.
7 Accusatio suspecti coram præside est porrigenda in.l.cum tutores.nu.2.C.de neg.gest.fo.86.
7 Accusatio quando non præcedit,iudex non debet eã admittere.in.l.ne quis.nu.1.C.vt nemo priuatus.fo.86.
3 Accusatio suspecti tutoris quòd sit ciuilis,quãdo ꝓceditur ad solã remotionem,& quando sit criminalis.in.l.hæc clausula.§.sciendũ.nu.1.ff.de suspectis tuto.fo.72.
Accusatio hæc corã quo iudice proponi posit.remisiuè.ibidem.nu.2.
Accusatio de qua in hoc tex.an finiat̃ quinquennio & ex sola accusatiõe deueniatur ad publicationem bonorum.in.l.in cognitione.nu.2.ff.ad senatusconsultũ Sylla.fo.195.
3 Accusatio minoris partis bonorũ,an causet inimicitiã capitalẽ?in.l.athletæ.§.dat remisionẽ.nu.3.ff.de excu.tuto.fo.82.
6 Accusatio de falso instr̃o dicit̃ publica.i.l.nõ oĩa.ff.de pu.iu.nu.2.fo.149.
6 Accusatio ex sena.Turp.est priuata.in.l.nõ oĩa.ff.de pu.iu.nu.5.fo.149.
Accusatio de suspecto tutore,quòd nõ sit publica,sed priuata.ibi.nu.6.
6 Accusatio ex lege Fauia,de plagiarijs.quòd sit publica.in.l.non omnia.ff.de pub.iu.nu.3.fo.149.
6 Accusatio criminalis publica pro violentia prodita non est.in.l.iniuriarum actio.§.si quis.ff.de iniur.& famo.libel.nu.1.fo.140.

Index singularium materiarum

6 Accusatio cõpetit cuilibet de populo, qñ crimẽ nõ cõmittitur in certã psonã.in.l.lex Corne.§.si qs libellũ.ff.de iniur.& famo.libel.n.2.f.138.

6 Accusatio criminalis principalr, & restõ rei ablatę ciuilr, vel expẽsarũ p officiũ iudicis põt simul intẽtari.in.l.p̃tor.§.j.ff.vi bo.ra.n.2.f.134.
Accusatio ciuilis principaliter, & accusatio criminalis incidenter non potest simul intentari.ibidem.

6 Accusatio suspecti tutoris, quando posit demandari.in.l.accusatorũ.§.suspecti.ff.ad senatus.Turpilli.nu.1.fo.190.
Accusatio suspecti tutoris non est publici iudicij.iudi.ibi.nu.2.

6 Accusatio ex leg.Rhemia, an sit publici iudicij?in.l.accusatorum.ff.ad Senatuscon.Turpil.nu.2.fo.188.

6 Accusatio qñ est nulla, repeti põt ex integro intra tãtũ tp̃s, intra quod tp̃s accusandi.in.l.libellorũ.§.si accusator.ff.de accu.& inscri.n.2.f.158.

6 Accusatio si fuit porrecta per eũ, qui non poterat accusare, & ob hoc facta fuit abolitio, poterit iterato repeti etiam post.xxx.dies.in.l.libellorum.§.si accusator.ff.de accusa.& inscrip.nu.3.fol.138.

6 Accusatio dicitur inchoata per solam inscriptionem.in.l.is qui reus.ff.de pub.iudi.nu.11.fo.151.

4 Accusatio de maleficio commisso in palatio potestatis Perusij, necessario non requirit appositionem confinium.in.l.demonstratio.nu.17.ff.de condi.& demon.fol.119.

6 Accusatio si est facta à prohibito accusare, an processus valeat, si nõ opponatur.in.l.qui accusare.ff.de accu.& inscri.nu.11.fo.160.

4 Accusatio quæ competit ad vindictam publicam propter pacẽ, de occisione vel vulnere non tollitur.in.l.sicuti.§.si ea.nume.1.ff.de ventre in posse.mitten.fo.175.

6 Accusatio secũda, qñ admittat propter omissam qualitatẽ, quale erit offm̃ iudicis sup secũda accusatiõe.ĩ.l.senat⁹.ff.de acc.& insc.n.5.f.161.

1 Accusatione falsi testamenti pendente, qñ peti posit legatum, in.l.si testamentum.nu.1.ff.de pe.hære.fo.165.

7 Accusationibus motis in quibus agitur ad vindictã publicam: an sit locus delationi iurisiurandi.in.l.trãsigere.nu.10.C.de transactio.fol.64.

6 Accusationis repetitio intra.xxx.dies permittitur abolitione generali facta à Principe, vel à lege, secus si sit postulata à parte.in.l.libellorum.§.si accusator.ff.de accus.& inscrip.nu.1.fo.158.

6 Accusato quopiã de eodẽ crimine à diuersis, tñ diuersitas est in loco, vel in tp̃e, quid sit faciẽdũ?in.l.senatus.ff.de accu.& inscri.n.7.fo.161.

6 Accusato quopiam de crimine publico, & testibus examinatis tam ad defensam, quàm ad offensam. si instantia sit perempta, accusatur supueniens: si vtatur testibus ad offensam, tenetur etiam recipere testes ad defensam.in.l.cum lite.ff.iud.sol.nu.9.fo.108.

6 Accusato nõ cõparẽte quid faciet iudex?in.l.inter accusatorẽ.n.9.f.153.

6 Accusaaor si superuenit inquisitione pendente, an debeat supersederi in inquisitione?remisiuè.in.l.vranius.ff.de fideiuss.& man.nu.11.f.81.

6 Accusator prim⁹ si accusat de p̃uaricatiõe, & cõuicit, hoc reo p̃iudicat, si fuit citat⁹ vt illi iudicio adesset.in.l.p̃uaricatiõis.ff.de p̃ua.n.4.f.145.
Et sñia lata cõtra notariũ de falso, nõ pręiudicat pti, si nõ fuit citata.ibi.

7 Accusator si non probauit causam: an iudex posit supplere, & inducere nouos testes, vt eã probet.in.l.qui accusare.nu.1.C.de edẽdo.fo.47.

3 Accusator si pẽdente inqsitione supueniat, an sileat inqsitio?remisiuè.in.l.siue contra.§.quia plautianum.nu.15.ff.de lib.agno.fo.41.

6 Accusator post mortem rei ꝙ debeat prosequi crimen propter bona.in.l.in senatus.§.si propter mortem.ff.ad Senatus.Turpil.nu.1.fol.191.

6 Accusator ꝙ posit opponere contra iudicem inquirentẽ, vt procedat super inquisitione.& idem in iudice corã quo porrecta est accusatio.in.l.si maritus.§.j.ff ad.l.Iul.de adul.& stup.nu.4.fo.169.

6 Accusator in crĩalib⁹ necesse habet in quolibet termino, quo re⁹ citat, cõparere, & accusare rei cõtumaciã, sicut ĩ ciuilib⁹: nisi ex cõsuetudine iudex hr̃et lnĩam p̃cedẽdi.ĩ.l.inter accusatorẽ.ff.de pub.iu.n.8.f.153.

6 Accusator hodie ex forma statutorum non punitur pœna talionis, nec punitur in carcerẽ.in.l.accusare.§.j.ff.de pub.iud.nu.2.fo.154.
Accusatio suspecti tutoris facta, vt remoueatur, est ciuilis.& in.l.ea potest procurator interuenire: secus si vt puniatur.ibi.nu.3.

3 Accusator potest cogi ad petitionem rei diem inserere.in.l.pantonius.§.rei.nu.4.ff.de acqui.hære.fol.182.

2 Accusator quod tenearur in accusatione apponere diem commisi delicti.in.l.arbitraria.nu.6.ff.de eo quod cer.loc.fo.71.

2 Accusator licet non teneatur apponere diem commisi delicti, tamẽ si ponat, & non probat, succumbit.in.l.habeat.numer.1.ff.de instito.actio.fol.94.

6 Accusatore superuenienti ꝙ non tollatur inquisitio, quando iudex ex forma statutorum indistinctè potest inquirere.in.l.si maritus.§.j.ff.ad leg.Iul.de adul.& stup.nu.3.fo.169.

6 Accusatore interueniẽte quando quis puniatur?in.l.rescripto.§.j.ff.de mune.& hono.nu.2.fo.345.

6 Accusatore absoluto de pręuaricatione, amplius nõ poterit sup pręuaricatione redargui.in.l. pręuaricationis.ff.de pręuaricatio.nu.5.f.145.

6 Accusatore bannito proposita accusatione, reus non potest de banno opponere: licet ex forma statuti bannitorum querimoniæ audiri non debeãt.in.l.vranius.ff.de fideiuss.& mandat.nu.12.fo.81.

6 Accusatori quæ exceptiones opponi posint.in.l.si maritus.§.lex Iulia.ff.ad leg.de adul.& stup.nu.4.fo.172.

6 Accusatores plures si concurrunt ante nomen rei receptum inter reos, idoneiorem eligit iudex.in.l.ex lege Iul.§.fin.ff.ad leg.Iul.de adul.& stup.nu.1.fo.169.
Causa præferendi idoneiorem in accusatione est, quando alter colluderet, vel esset infamis.ibidem.
Vlterior præfertur propinquiori in accusando, quando adiecit aliquã qualitatem, qua mediante accusatus acrius punitur.ibidem.

8 Accusatores naturæ nõ debemus esse.in.l.maximum.nu.1.C.de liber.præte.vel exhære.fol.25.

1 Accusatur si quis de percusione cum sanguine, & probatur de simplici percusione, sequetur absolutio.in.l.in delictis.§.si detracta.nu.2.ff.de noxa.fo.194.

5 Accusatur aliquis in fine mensis Decembris, pro maleficio commisso in principio mensis: & dicitur in accusatione de isto anno, an accusatio procedat.in.l.prætor ait.§.Annum.ff.de iti.actuq; priua.nu.1.fo.160.
Et annus intelligitur de.365.diebus.ibi.

6 Accusatus in vno libello de pluribus delictis, potest pro omnibus vna sub summa condemnari, & etiam distinctè pro quolibet.in.l.prætor edixit.§.si mihi.ff.de iniu.& famo.libel.nu.2.fo.139.

6 Accusatus pro pluribus percusionibus, accusatur pro duabus: si pro plurib⁹, & plib⁹, pro quatuor.in.l.si gemina.ff.arbi.furt.cęsa.n.7.f.133.
Cautela quòd in accusatione ponatur pluries.ibidem.

6 Accusatus de turbata possesione accusatione inducta ex forma statutorũ, an absoluatur?si docet se ingressum aliqua rõne, ita ꝙ dolus malus absit.in.l.si dolo malo.§.nõ aũt.ff.si qs test.lib.es.ius.fue.nu.3.fo.131.

6 Accusatus à pluribus ꝙ opponere posit, vt non posit pluries de eod.crimine accusari.ĩ.l.ex lege Iul.§.fi.ff.ad.l.Iul.de adul.& stu.n.2.f.169.

5 Accusatus, ꝙ pasturauerit in pratis de mẽse Martij, in quibus post mẽsem Martij pasturauerit nõ licebat: si nõ probat, ꝙ pasturauit illo tp̃e, quo non poterat, absoluitur.in.l.nõ solùm.§.sed vt probari.nu.2.ff.de no.ope.nun.fol.16.

6 Accusatus de furto, quod non commisit, non infamatur.in.l.gñi.ff.de pub.iudic.nu.2.fo.156.

4 Accusatus de adulterio cum Seia vxore Titij, si respondeat se cognouisse carnaliter Seiam, an per hoc videatur confiteri adulterium.in.l.si cui.§.si à filio.nu.1.ff.de leg.j.fo.16.

6 Accusatus prosequens suam iniuriam quãdo posit reaccusare suũ accusatorẽ, q etiã p̃sequit suã iniuriã.in.l.is q re⁹.ff.de pu.iu.nu.2.f.150.

6 Accusat⁹ de crimine de quo accusari nõ poterat, accusatio p̃cedit, si nõ opponatur.in.l.accusatorũ.§.accusationẽ.ff.ad senat.turp.nu.3.fo.189.
Accusatus si respondendo accusationi negat se culpabilem, iudex non debet admittere istam responsionem.ibi.nu.6.

6 Accusat⁹ de delicto cũ aliqua qualitate, si qualitas nõ p̃bat, sed delictũ, an seq dẽat cõdẽnatio.ĩ.l.denũtiasse.§.qd tñ.ff.ad.l.Iu.de adult.& stup.nu.2.fo.173.

6 Accusatus potest inscribere accusationẽ contra aliũ ante dãnationẽ, & ante conclusionẽ in causa.in.l.is qui reus.ff.de pub.iu.nu.16.fo.151.

6 Accusat⁹ & cõdẽnat⁹ qñ posit post sñiam accusatorẽ suũ recusare: & pœna differat, vel accusatio.ĩchoatã p̃seq.ĩ.l.is q re⁹.ff.de pu.iu.n.7.f.150.

6 Accusatus de delicto quando poterit ob qualitatẽ omissam, iteratò accusari.in.l.senatus.ff.de accu.& inscrip.nu.4.fo.161.

6 Accusatus potest suum accusatorem reaccusare, si non opponit. & valet processus.in.l.is qui reus.ff de pub.iu.nu.5.fo.150.

6 Accusat⁹ si post li.cõt.efficiat cleric⁹, an posit opponere exceptionẽ dilatoriã iudicij?remisiuè.in.l.hos accusare.ff.de acc.& ĩscri.nu.3.fo.160.

6 Accusatus & nõ prosequẽs accusationẽ, qualiter puniat.in.l. præuaricationis.§.j.ff.de præuaricatoribus.nu.3.fo.146.

6 Accusat⁹ de crĩe qñ venit carcerand⁹?vbi ꝙ vbicũq; venit imponẽda pœna corpalis, qs detinet.ĩ.l.de custodia.ff.de custo.& exhi.reo.n.1.fo.163.
Confitens delictũ & etiam inculpatus de graui delicto, nedum detinet, sed etiam ponitur in vinculis, aut cippis.ibi.

4 Accusatus qui cõmisit maleficiũ in villa sancti Martini nõ expressa ciuitate non potest condemnari: quia accusatio nõ procedit in.l.q̃ cõditio.§.cum in testamento.nu.2.ff.de condi.& demon.fo.123.

8 Accusatus de violentia si qs est criminaliter: & de violẽtia constat, officio iudicis poterit fieri restitutio possesionis.in.l.si quis ad se fundum.nu.8.C.ad leg.Iu.de vi pub.vel priua.fo.125.

3 Accusatus de crimine famoso pendente iudicio est infamis de facto, & non admittitur ad dignitates.in.l.qui à latronibus.§.si quis.nu.1.ff.de testi.& qui test.sa.pos.fo.98.

8 Accusatus de nouo crimine, an posit rursus de eodem accusari.in.l.qui de crimine.nu.1.C.de acc.& inscrip.fo.122.

6 Accusatus quãdo posit suũ accusatorẽ recusare, vel aliũ.ĩ.l.is q re⁹.ff.de pu.iu.nu.1.fo.150.

5 Accusatus quis, ꝙ bestias tenuit in pratis, in quibus poterat pasturari: & à statuto p̃hibeat pasturari in certa pte intra certos terminos designata: si nõ probatur ipsum pasturasse in parte prohibita, absoluitur.in.l.non solum.§.sed vt probari.nu.1.ff.de no.ope.nun.fo.15.
Accusatus de aliquo crimine, si abest causa reipu.habet dilationẽ durante absentia.in.l.nisi fortè.nu.1.in aut.vt oẽs obe.iu.pro.fo.31.

Accusans

7 Accusans an debeat se inscribere? remissiuè. in. l. debitores. nu. 3. de fide instru. fo. 154.

6 Accusatus de delicto pro quo pœna corporalis venit imponenda in defectum pecuniariæ, non liberatur à carceribus dãdo fideiussores, vel faciendo depositum. in. l. de custodia. ff. de exhib. reo. nu. 3. fo. 163.

7 Acquirens illud, quod est sibi quasi debitũ, dicit lucrari. in. l. si emãcipata. n. 3. C. de iu. & fact. ign. f. 35.

6 Acqsita scelere fisco applicãtur. in. l. Lucius Titi°. ff. de iu. fis. n. 3. f. 230.

4 Acquisita per seruum legatum ante mortem testatoris, quando debeãtur legatario. in. l. si tibi. §. cùm seruus. numero. 3. ff. de lega. j. fol. 23.

Acquisitum à filiofamilias militante inermi, militia efficitur quasi castrense. in. l. iubemus. nu. 1. C. de sententiarijs & decurio. eorum lib. lib. xij. fo. 57.

4 Acquisitum ex pœna, dicitur acquiri ex causa lucratiua. in. l. Meuius. §. duobus. nu. 24. ff. de leg. ij. fol. 40.

Acquisitum à doctore, aduocato, vel assessore, est eius propriũ: & peculium castrense dicitur, ibidem. nu. 2.

Acta & reformationes quæ nõ sunt in archiuo publico, nõ probant. in. §. Et iudicare. nu. 3. in aut. de defenso. limita. fol. 17.

8 Acta, quæ fiunt coram iudice publicè & palam, dicuntur publica. in. l. gesta. nu. 2. C. de re iudi. fol. 78.

Acta quæ fiunt in occulto & secreto, non faciunt fidem: nisi facta publicatione per pronuntiationem iudicis. ibi. nu. 3.

6 Acta pertinentia ad lit. decisionem vt sententia, an pereant perempta instantia? remissiuè. in. l. cum lite. ff. iudica. sol. nu. 8. fo. 108.

8 Acta causæ debent scribi per officiales. in. l. cum sententiam. nu. 3. C. de sen. & interloc. om. iu. fol. 69.

1 Acta facta coram episcopo, translato de vno episcopatu ad alium ignoranter, quando valeant. in. l. barbarius. ij. nu. 18. ff. de offi. prẹto. fo. 35.

Acta debent in scriptis redigi. in aut. in medio li. non fi. nu. 6. fol. 50.

Acta debent probari per scripturã, si copia notarij haberi potuit: aliâs, eorum probatio potest fieri per testes. ibi. nu. 7.

1 Acta facta coram aliquo tanq̃ delegato, qui non erat etiam sequuta ratificatione delegare debentis, sunt nulla: in. l. obseruare. nu. 6. ff. de offi. procon. & leg. fo. 36.

Acta iudicij debent esse in scriptis: non quòd sit necesse ꝙ fiant in scriptis: sed bene in scriptis redigi debent. in. §. audient. nu. 2. in aut. de iudicibus. fo. 37.

1 Acta per barbarium an valuerint? & quare. in. l. Barbarius. ij. num. 2. ff. de offi. præto. fo. 34.

7 Acta de nocte, an tantum valeant, quantum de die. in. l. nõ minorem. nu. 1. C. de transact. fo. 66.

7 Acta habent apparere in scriptis, & quando possint probari per testes. in. l. ne in arbitris. nu. 3. C. de recep. arbi. fo. 104.

7 Acta dicuntur quæ fiunt coram iudice. in. l. illud quod. nu. 1. C. de sacr. ecc. fo. 26.

1 Acta iudiciorum debent edi cum die & consule. in. l. qua quisq;. §. editiones. nu. 1. ff. de edendo. fo. 73.

1 Acta, an veniant appellatione instrumentorum? remissiuè. ibidem. numero. 2.

8 Acta scripta à notario coram iudice: licet non sint publicata per notarium, faciunt fidem coram eorum iudice: at coram alio iudice, non faciunt fidem, nisi habeant subscriptionem, vel testimonium alicuius officialis positi ad acta publica custodienda. in. l. gesta. num. 5. & 6. C. de re iud. fo. 78.

6 Acta crminalia quando exhiberi debeant? in. l. ex quibusdam. §. j. ff. de iure fis. nu. 1. fo. 229.

8 Acta armarij communis continentia bannum, condemnationem vel excommunicationem alicuius, debent cedi cuilibet petenti. ibi.

Acta in causa ciuili, ꝙ indistinctè fisco exhibentur. ibi. nu. 2.

5 Acta lata sententia nõ possunt destrui per partes. in. l. acta apud se habita. ff. de re iudi. nu. 2. & 4. fo. 128.

5 Acta facta in vno iudicio, non probant in alio iudicio, etiam inter easdem personas, nisi pars producat. in. l. naturaliter. §. nihil commune. nu. 32. ff. de acqui. poss. fo. 90.

6 Acta facta in vna causa. non prosunt in his, quæ cursu temporis mutantur. in. l. omnis excusatio. §. primo. ff. de vac. & excu. mu. numero. 1. folio. 246.

6 Acta pertinentia ad lit. decisionem non pereunt instantia perempta. in. l. cum lite. ff. iud. sol. nu. 2. fol. 108.

Acta pertinentia ad litis decisionem vide ibidem, & infrà numero. 2. &. 8.

6 Acta pertinentia ad ordinationem litis perempta instantia pereunt quo ad effectus futuros: secus quo ad effectus cõsummatos. in. l. cum lite. ff. iud. sol. nu. 3. fo. 108.

6 Acta facta ĩ vno iudicio, qñ faciãt fidẽ ĩ alio. ĩ. l. cũ lite. ff. iu. s. n. 4. f. 108.

1 Acta vnius iudicis non habentis certum locum maiorum possunt in diuersis locis fieri siue iudex sit ordinarius siue delegatus. in. l. vbi acceptum. nu. 1. ff. de iudi. fo. 155.

1 Et quando in iudice habente locum maiorum. ibidem.

Acta & gesta quomodo differant? in. l. quæ acta. j. nu. 1. ff. de offi. procu. Cæsar. fo. 42.

1 Acta facta à delegato ignorante mortem delegantis non tenent. in. l. imperium. nu. 18. ff. de iurisdi. om. iu. fo. 51.

7 Acta in vno iudicio, quando faciant fidem in alio iudicio: & quid de testibus, confessione & sententia. in. l. is apud quẽ. nu. 12. C. de edẽ. fo. 44.

1 Actio tutelæ licet sit pœnalis, tamen nõ tollitur ipso iure per pactum. in lege si tibi decem millia. §. quædam. nu. 2. ff. de pactis. fo. 85.

6 Actio ciuilis tendens ad eundem effectum, ad quem obligatio iurisgentiũ, illam tollere potest. in. l. nouatio. ff. de nouat. & deleg. nu. 5. fo. 82.

6 Actio descendens ex delicto quando detur contra hæredes, licet dolus committatur ex contractu sine delicto. in. l. ciuilis. ff. de priuat. delict. nu. 1. fo. 118.

6 Actio iniuriarum pro violentia ablati. vel turba. competit iniuriam passo, in qua venit restitutio. in. l. item apud. §. si quis bona. ff. de iniur. & fa. lib. nu. 1. fo. 141.

1 Actio personalis præscribitur spatio. xxx. annorum, etiam absq; bona fide. in. l. seruitute. nu. 1. ff. si serui vend. fo. 162.

8 Actio furti an competat successori. in. l. si abducta. nu. 1. C. de furt. & ser. corrup. fo. 4.

2 Actio ex empto, quòd non competat cũ effectu, nisi pretio integrè soluto. in. l. Iulianus. §. offerri pretium. nu. 1. ff. de act. excep. fo. 123.

2 Actio præscriptis verbis, vt fiat quod conuenit, quòd oriatur ex contractu, do vt facias & do. in. l. si dominus. nu. 1. ff. de præscriptis verbis folio. 136.

8 Actio vna, quando tollatur per aliam? remissiuè. in. l. ancillæ. nu. 11. C. de furt. & seruo corrup. fo. 5.

2 Actio de peculio, quòd sit personalis. in. l. frater à fratre. nu. 26. ff. de cõdict. indeb. fo. 68.

Actio de peculio, an sit natiua, vel datiua? vbi quòd est natiua, ibid. nume. 27.

Et an oriatur ex naturali & ciuili, vel naturali tantùm. ibi. nu. 28.

7 Actio ciuilis ex chirographo, & sic ex obligatione literarum, orit ante bienniũ in. l. cum quis ignorans. nu. 22. C. de iur. & fact. igno. fo. 28.

2 Actio præscriptis verbis, quibus casibus locum habeat. in. l. rubr. nu. 1. ff. de præscriptis verbis. & in fact. & c. fol. 134.

Actio præscriptis verbis ab actione in factum, quid distet: ibi. nu. 2.

2 Actio præscriptis verbis, quare in contractu facio vt des. nõ datur. in. l. naturalis. §. quod si faciam. nu. 3. ff. de præscript. verbis. fo. 135.

Actio præscriptis verbis, an oriatur ex contractu, non facio vt des. ibidem nu. 4.

Et an in contractu, non facio, vt des, oriatur condictio ob causam? ibid. nume. 5.

Actio personalis & hypothecaria, an possint simul & semel in eodem libello intentari? & est speciale in. §. sed neq;. nu. 11. in authent. de fideius. folio. 9.

2 Actio præscriptis verbis ex contractu do vt facias & des, vel facio do vt des, oritur. in. l. naturalis. §. sed si facio. ff. de præscriptis verb. fo. 136.

6 Actio iniuriarum quando tollatur dissinuatione? in. l. prẹtor ait. §. si is cuius. ff. de sepul. vio. nu. 2. fo. 144.

6 Actio iniuriarum an tollatur, si quis expressè renunciat actioni de sep. viola. quòd sic. in. l. prætor ait. §. si is cuius. ff. de sepul. viola. numero. 3 folio. 144.

2 Actio per tutorem quæ acquiratur pupillo. in. l. solutum & per liberã. nu. 3. ff. de pig. act. fo. 86.

6 Actio si sit inducta in iudicio per modum exceptionis, an perpetuetur in. l. omnes actiones. ff. de reg. iur. nu. 1. fo. 263.

Actio iudicatur mobilis vel immobilis, secundum rei qualitatem quæ in ea deducitur. In authen. de non alienandis aut permutan. numero. 5. folio. 12.

2 Actio ex testamento, quòd non semper habeat naturam actionis bonẹ fidei. in. l. alios. nu. 1. ff. de in lit. iur. fo. 40.

5 Actio prẹscriptis verbis ad quid detur, & in quo differt à cõdictione ob causam, & quando cum ea concurrat. in. l. 1. nu. 7. ff. de dona. fo. 60.

Actio præscriptis verbis oritur ex pacto, quod est bonæ fidei. ibi. nu. 8.

Actio quænam quæratur reo contra actorẽ ex subscriptione facta libello. in. §. ad excludendas. nu. 3. in aut. de litig. & def. fo. 49.

Actio absenti quòd quæratur ex stipulatione officialium. ibi. num. 4.

Actio personalis & hypothecaria contra principalem fideiussori cedi debet, & naturalis contra naturaliter obligatũ per creditorẽ fideiussori. in aut. de fideius. nu. 18. fo. 8.

6 Actio in factum, quòd oriatur ex sententia interlocutoria. in. l. à Diuo Pio. nu. 19. ff. de re iudi. fo. 112.

2 Actio & obligatio in remedio legis natiuæ num sint, an datiuæ? in. l. si & me & Titium. nu. 4. ff. de rebus credi. fo. 20.

2 Actio ex contractu, quando datur ad resoluendũ contractũ. in. l. ex empto. §. is qui vina. nu. 1. ff. de act. emp. fo. 121.

1 Actio & exceptio ex arbitri sententia quando oriantur? in. l. ex compromisso. nu. 2. ff. de recep. arb. fo. 146.

Index singularium materiarum

1 Actio vbi ex arbitri sententia oritur, appellari potest. ibidem. numero. 3.

1 Actio iudicati non habet executionem paratam, & super ea lis contera. in. l. item veniunt. §. idem rectè. numero. 5. ff. de petitio. hæreditatis. fo. 167.

1 Actio directa non acquiritur per tabellionem. in. l. si arrogator. nu. 1. ff. de adoptionibus. fol. 28.

4 Actio ad exhibendum est arbitraria, & super ea feruntur duæ sententiæ. in. l. cùm alij. §. si centum. nume. 1. ff. de tritico, vino, & oleo legato. fol. 80.

3 Actio de dote duplex est, scilicet directa & contraria. in. l. omnino. nume. 2. ff. de impen. in reb. dot. fact. fo. 36.

3 Actio generalis, quando est proposita, & prosequutio in vna specie, in non prosecutis, quando agi possit? in. l. si minoris. nu. 2. ff. de admini. & peri. tuto. fo. 62.

3 Actio pro certo, si competat, sed ignoratur, quæ eam tamen exprimere non cogitur actor. in. l. Gallus. §. si eius. nume. 6. ff. de libe. & posthumis. fo. 112.

3 Actio tutelæ contraria est prætoria, & bonæfidei. in. l. contrariam. nu. 1. ff. de contra iudi. tute. fo. 93.

1 Actio amissa per restitutionem in integrum resuscitatur. in. l. sed alio. §. si absens. 1. nu. 4. ff. si ex nox. cau. aga. fo. 66.

Actio quod oriatur ex statuto quamuis verba dispositiua ad aliquē nō dirigantur. in. l. seruo legato. §. si testator. numero. 1. ff. de lega. primo. fo. 19.

1 Actio, & exceptio, & replicatio, ex hoc oriuntur edicto. in. l. si is pro quo. §. quod autem. nu. 2. quod quisque iur. fo. 55.

Actio pignoratitia, quòd sit personalis. in. l. si minori. nu. 4. C. de iure fisci. lib. 10. fo. 4.

1 Actio de qua hîc, datur quanti ea res est ab actore ęstimata. & est istud totū, est pœna. in. l. si per alium. §. in eum. numer. 1. ff. ne quis eum qui. fol. 62.

4 Actio oritur ex statuto, in fauorem cuius factum est in. l. fideicom. §. interdum. nu. 3. ff. de leg. iij. fo. 53.

4 Actio quænam videatur intentata, an generalis, an specialis, cùm quis format libellum simpliciter? in. l. hoc legatum. numero. 1. ff. de legatis tertio. fo. 59.

1 Actio surrogata sapit naturam eius in cuius locum surrogatur: quando ad diem surrogatur. in. l. pater filium. numero. 19. ff. de inofficioso testa. fo. 163.

1 Actio quæ repellitur exceptione, non videtur esse. in. l. & eleganter. §. seruus. nu. 1. ff. de dolo malo. fo. 130.

1 Actio de dolo, quando aliquid abest parti, oritur ex nudo pacto. ibidem. nu. 2.

1 Actio præscriptis verbis quæ datur ex contractibus innominatis, quòd sit alia ab ea quæ datur ex pacto incontinenti apposito. in. l. iurisgentium. §. quinimo. numero secundo. ff. de pactis. fo. 82.

1 Actio informatur quando noua forma ei datur. ibidem. fo. 82.

1 Actio præscriptis verbis concurrit cum alia, quando ex diuersis fontibus oriuntur. ibidem. nu. 9.

4 Actio ex testamento concurrit cum conditione incerti. in. l. si sic. §. si quis ita. nu. 3. ff. de leg. primo. fo. 21.

4 Actio personalis hæreditaria datur contra vnum ex hæredibus insolidum, etiam ad quantitatem, fauore dotis. quod est singulare. in. l. cùm ab vno. numero. 1. ff. de lega. ij. fo. 37.

4 Actio iudicatur mobilis & immobilis secundùm naturam rei, quæ in ea continetur. in. l. si sic legatum. §. si quis ita. nu. 5. ff. de legatis primo. fo. 21.

1 Actio subrogata, sapit naturam eius in cuius locum subrogatur & assumit naturam primordialem. in. l. si eum. §. qui iniuriarum. numero primo & tertio. ff. si quis cau. fo. 70.

1 Actio competens ad interesse extinguitur, quando ex postfacto desinit interesse, & cessat damnum de præterito. ibidem. nume. 2. Secus, quando non cessat damnum de pręterito. ibidem. nu. 3.

5 Actio personalis non quæritur per procuratorem, nisi cedatur possessio: at dominium sic. in. l. possessio. num. 1. ff. de acquiren. poss. fo. 17. Et dño quæritur actio perso. per procuratorem sine cessione, si procurator non reperitur, qui cedat. ibi. nu. 2.

5 Actio in rem vtilis competit conductori ad longum tempus, nō ad modicum. numero. 4. l. ait prætor. §. quod autem ait. ff. de superficiebus. nu. 3. fo. 159.

2 Actio quòd non sortiatur naturam, in cuius locum subrogatur. in. l. licet. §. idem scribit. nu. 4. ff. de peculio. fo. 95.

Actio de peculio, non est proprium nomen actionis. ibidem. nu. 2.

1 Actio ex pacto nudo de donando, continente factum non oritur etiam hodie: secus si continet rem vel quantitatem. in. l. iurisgentium. §. sed cum nulla. nu. 1. ff. de pactis. fo. 81.

8 Actio vniuersalis, vel generalis vbi proponitur, tunc procedit petitio incerta, & sententiæ incertæ, sed in executione certificatur. in. l. ꝗꝗ pecuniæ. nu. 1. & 2. C. de sen. quæ sine cer. quanti. fo. 72.

2 Actio præscriptis verbis potest appellari cōdictio, & est personalis. in l. dedi tibi. §. idem erit. nu. 4. ff. de condi. cau. da. fo. 41.

2 Actio de peculio est prætoria. in. l. ordinarium. §. potestas. nu. 5. ff. de peculio. folio. 97.

2 Actio de peculio, an sit proprium nomen actionis. in. l. licet. §. si filiusfa. nu. 4. ff. de peculio. fo. 97.

2 Actio de peculio, an sit datiua? remissiuè. in. l. licet. nu. 1. ff. de peculio. fo. 97.

2 Actio iudicati, quod oriatur ex obligatione quæ causatur ex sentētia. in. l. licet. §. idem scribit. nu. 13. ff. de peculio. fo. 98.

Actio iudicati, seu in factum ex sententia, quòd sit natiua. ib. nu. 14.

Et ex sententia interlocutoria, quòd oriatur actio in factum, sicut ex diffinitiua. ibi. nu. 15.

2 Actio arbitraria dicitur propter multa, in quibus vertitur iudicis arbitrium. in. l. in actionibus. nume. 9. & . 11. ff. de in litē iurando. folio. 29.

Actio quæuis in qua res non restituitur ad mandatum seu præceptum iudicis, dicitur arbitraria. ibidem nu. 16.

2 Actio ex testamento, an & in quibus habeat iusta bonæfidei. in. l. si hęres. nu. 1. ff. de eo quod cer. lo. fo. 73.

Et quot sint actiones arbitrariæ. ibi. nu. 2.

Actio bonæfidei quòd non dicantur arbitrariæ propter locum. ibi. in l. bonæfidei. nu. 1.

Actiones bonæfidei cur non dicantur arbitrariæ propter locum. ibidem nume. 2.

3 Actio de dote profectitia à patre donata cuius sit sol. mat. in. l. post dotem. nu. 27. ff. sol. mat. fo. 28.

1 Actio negotiorum gestorum vnde oriatur? in. l. si pupilli. §. item quęritur. nu. 2. ff. de neg. gest. fo. 15.

2 Actio, quòd oriatur ex sola ciuili obligatione. in. l. nunc videndum. nu. 22. ff. de condict. indebi. fo. 48.

1 Actio famil. ercisc. fuit introducta ex lege duodecim tabularum, & oritur ex quasi contractu. in l. hæc actio. numero. 1. ff. familiæ erciscun. folio. 194.

2 Actio mihi competens pro damnis præteritis, quòd non tollatur, licet res detur insolutum. in. l. eleganter. numero. 6. ff. de pignoratitia actione. fo. 88.

1 Actio per quam agitur, ad quod solitum est protestari, oritur ex consensu vero & promissione facta. in. l. non solent. §. non verò. nu. ff. de in offi. proconf. & leg. fo. 37.

3 Actio perpetuata contra vnum ex tutoribus, quòd dicatur perpetuata contra alium. in. l. si pupillus numero. 6. ff. de administratione tutor. folio. 65.

3 Actio de dote etiam sol. mat. efficitur propria patris & filiæ. in. l. si pater. nu. 1. ff. sol. mat. fo. 29.

3 Actio iudicati quod consolidetur in filiam post mortem patris, sicut actio de dote. in. l. si matri. nu. 6. ff. sol. mat. fol. 29.

3 Actio quando fiat ad hæredes transitoria per sententiā: ibi nu. 7.

3 Actio de dote quòd sit nata ante solutum matrimonium spe. in. l. quoties. nu. 1. ff. sol. mat. fo. 24.

3 Actio non oritur ex ratihabitione, sed ex nego. gest. in. l. qui in aliena. nu. 5. ff. de acqui. hære. fo. 167.

7 Actio vetus, quando dicatur informata, & informetur. in. d. l. nu. 9. C. de pactis. fo. 52.

5 Actio de dolo, quia famosa, nunq; datur, vbi habet locum alia. in. l. j. §. hoc autem edictum. nu. 4. ff. de no. ope. nun. fo. 5.

3 Actio nascitur in obligatione in diem ante diem. in. l. nisi finita. nu. 1. ff. de tute. & ration. distra. fo. 91.

7 Actio præscriptis verbis, quando concurrat cum alia. in. l. in bonæfidei. nu. 4. C. de pactis. fo. 53.

7 Actio ex sententia arbitri, quando est iuratum, oritur, & qua actio. in l. ne in arbitris nu. 2. & . 5. C. de recip. arb. fo. 104.

3 Actio competens filię & patri, pro dote, an sit vna vel sint plures? in. l. sol. ma. §. item si voluntate. nu. 4. ff. sol. ma. fo. 6.

7 Actio de dolo, quando datur ex contractu facto, vt des: vel act. præscr. verbis. in. l. actione. nu. 8. de trasan. fo. 66.

1 Actio de dote mortuo patre sol. mar. consolidatur in filiam. in. l. si socer. §. Lucius. nu. 2. ff. sol. mat. fo. 36.

1 Actio de dolo, quòd non currat cum interdicto vnde vi. in. l. is qui dedit. nu. 2. ff. de dolo malo. fo. 131.

2 Actio pignoratitia quando, & vnde nascatur. in. l. si rem alienam. §. omnis. nu. 2. ff. de pig. act. fo. 85.

2 Actio depositi quando nascatur antè quàm dolus committatur. in. l. depositium. §. idem Pomponius. nu. 1. ff. depositi vel contra. fo. 161.

2 Actio quādo agitur in loco non destinato solutioni, an sit arbitraria. in l. non vtiq;. §. nunc de officio. nu. 1. ff. de eo quod cer. loco. folio. 27.

7 Actio de dote non nascitur constante matrimonio. in. l. quamuis. nu. 5. ff. sol. ma. fo. 14.

3 Actio de dote tam ex parte viri, quàm mulieris est bonefidei; secus si competeret extraneo. ibidem. nu. 10.

6 Acta contra præsentem hæredem, an præiudicent illis, quibus præiudicaret

dicaret sententia lata cõtra præsentem. in.l.si prolusorio.§.vlt.ff.de appellat.& releg.nu.1.fo.217.

5 Actio dãni infecti præstatur iudicis officio,& in iudicio peti debet.in l.cum postulassem.nu.1.ff.de damno infect.fo.45.

6 Actio in rem an possit nouari?remissiuè.in.l.omnes res.ff.de nou.& de leg.nu.4.fo.82.

1 Actio vt oriatur inter dominum & procuratorem, non est necesse vt procurator exprimat se nomine domini facere in.l.si pupilli.§.item si procurator.nu.8.ff.de neg.gest.fo.115.

6 Actio furti quòd nascatur ex assidua contrectatione quando res iterũ reuertitur in potestatem dom ini vulgaris.ff.de furtis.nu.2.fo.122.

6 Actio per dationem fideiussoris perpetuatur, quando etiam per lit. conte.in.l.cum quis.§.si quis pro reo.ff.de solutio.& liberatio.numero.4.fo.91.

Cautela quando fiunt protestatiões,vt apponatur clausula,nisi & quatenus apparebit eum teneri .ibidẽ.

7 Actio in factũ oritur ex iuramento,quando informiter iuratur:& formiter vtilis ex contractu.in.l.actori .nu.1.C.de reb.credi.fo.133.

Actio quæ oritur ex sententia an dicatur in factum ,vel iudicati?remissiuè ibi nu.2.

6 Actio in factũ pro furto facto per patrẽ filio,datur in patrẽ,non actio famosa in.l.si quis vxori.ff.de furtis.nu.1.fo.126.

6 Actio pœnalis descendens ex quasi delicto,eodem modo datur contra hæredem,quo datur descendens ex dlicto. in.l.ciuilis.ff.de priuat.delict.nu.4.fo.118.

7 Actio de dolo:qualiter habeat locum contra subtrahentẽ instrumenta vel cælãtem ,& extorquentẽ ab aduersario.in.l.sub prætextu .nu.3.C.de transactio.fo.63.

6 Actio ex consuetudine formiter inducta nõ oritur.in.l.non omnia. ff. de pub.iudic.nu.13.fo.149.

6 Actio vna in aliam transfunditur.in.l.tutor datus.ff.de fideiuss.& mãd. nu.1.fo.81.

Causa inspicitur & non titulus actionis.ibidem.& nu.3.

6 Actio furti quòd nascatur ex assidua contrectatione,si contingat mutatio dominij.in.l.si dominium rei.ff.de furtis.nu.1.fo.125.

6 Actio iniuriarum num possit cedi?in.l.iniuriarum.la.ij.ff.de iniur.& famos.libel.nu.1.fo.143.

6 Actio pœnalis descendens ex delicto datur contra successorem Prælati,si prælatus tenebatur nomine dignitatis.si verò nomine proprio ,nõ datur,nisi inquantum ad eum peruenit,& prælatura est locupletata.in l.contis.ff.de priuat. delict.nu.5.fo.

6 Actio ad exhibẽdum an possit intentari eodem libello cum rei vendicatione.remissiuè.in.l.ciuilis.ff.de priuat.delict.nu.10.fo.118.

6 Actio ꝙ competat patri pro iniuria facta filio emancipato.§.filiofami. ff.de inuir.& famo.libel.nu.6.fo.142.

6 Actio vtilis illius directæ quæ competebat contra principalem, intentatur contra suscipientem iudicium pro alio.in.l.solutionem.ff. de sol. & libera.nu.11.fo.89.

2 Actio quando conuenitur vnus ex pluribus fideiussoribus , semper debet sibi cedi contra principalem:& etiam contra alium fideiussorem. in.l.si vt reo.§.si duobus vehiculũ.nu.18.ff.cõmodati.fo.81.

2 Actio dicitur nata anta diẽ in obligatioue in diẽ.in.l.qui pecuniã.nu.1. ff.de rebus creditis.fo.19.

3 Actio ex stipulatu quæ competit viro,est bonę fidei.in.l.de diuisione. nu.3.ff.solu.ma.fo.7.

3 Actio vtilis pupillo quęritur per seruum tutoris,sicut per ipsum tutorem .in.l.quoties .nu.1.ff.de admin. tuto.fo.61.

2 Actio directa traditione facta tibi recipiẽti nomine domini & eius mãdato,hoc acto inter me & ipsum ignorante me,quæritur tibi, non domino.in.l.si sponsus.§.si maritus.nu.4.ff.de donati. inter virum & vxorem .fo.157.

6 Actio de peculio quibus casibus detur propter contractum filijfamil.& qd sit hoc dicere,in.l.qui satisdare.ff.de fideiuss.& mãdato.nu.4.fo.69.

2 Actio ex delicto,qñ detur contra hæredem.in.l.si pro fure. ex condictio.nu.1.ff.de condi.furti.fo.67.

6 Actio extincta non potest resuscitari,scilicet directa,sed vtilis sic.in.l. pupilli.§.j.ff.de solutio.& libera.nu.3.fo.98.

Actio, quando fiat religiosa,& tam pro reali,quàm pro iure personali, vel iure incorporali .in authẽ.de litig.& de. no.2.fo.49.

Actione cõfessoria,vel negatoria, vel hypotecaria si agatur, an habeat locũconstitutio . de lega. de & vbi,quod sic,quantum ad ipsam actionẽ,& non quantũ ad rem.ibidem.nu.4.

Actiones mistæ,quando efficiantur litigiosę?ibidem.nu.5.

Actio,quòd detur alicui contra alium,ad agendum contra aliquem.ibidem.nu.9.

8 Actio quæ cedi debet vni ex correis,quando,quo iure, & inceptum cedi debeat?& remissiuè in.l.rem hoc.ita.numero.78.& de duobus reis stipul.fo.114.

8 Actiões quę habẽt cãm continuã, an videanẽ quotidie,& semper fieri .l.eũ qui.§.in popularibus.nu.7.ff.de iureiurando.fo.32.

6 Actor qui agit iniuriarũ, an debeat se referre ad damnũ,an ad lucrũ? in.l.iniuriarum.ff.de iniur.& famo.libel.nu.3.fo.143.

2 Actio agentium,quòd non debet operari vltra eorum intentionem. in.l.non omnis.nu.1.ff.de rebus credit &c.,fo.16.

2 Actio quanti minoris ex duplex:scilicet ciuilis & prætoria.in.l.iulianus.nu.1.ff.de actio.empt.fo.122.

Actio quãti minoris pretoria,in quo differat à quanto minoris ciuili? ibidem.nu.3.fo.123.

2 Actio quando oriatur ex solis probationibus.in.l.sed & si possessori. nu.8.ff.de iureiuran.fo.27.

Actio vtilis,& actio in factum,quòd oriatur ex iuramento . ibidem. nu.10.

6 Actio ad rei restitutionem,quando rem restitui est in obligatione, quando detur contra possidentem insolidum,vel detur pro hæreditarijs portionibus.in.l.eadem.§.cato.de ver.oblig.nu.3.fo.6.

3 Actio præiudicialis quando pater aliquis negat filium,ita reperitur,sicuti quando quis dicit se esse filium.in.l.iulianus.§.ex his.nu.1.ff. de lib.agn.fo.40.

3 Actio præiudicialis negatiua reperitur.in.l.si neget.num.1.ff.de libe. agno.fo.43.

3 Actio præiudicialis per quam nego aliquam esse vxorem meam reperitur.ibidem,nu.3.

3 Actio præiudicialis reperitur,per quam quis negat se libertum.in l.si quis à liberis.§.solent.nu.2.ff.de lib.agno.fo.42.

3 Actio pœnalis quando fit perpetua.in.l.si de possessione.§.hanc autẽ actionem.nu.1.ff.si mulier vent.nomine.fo.45.

4 Actio de dote quomodo super sit,quando dos sit soluta viro.in.l.si socer.§.per contrarium.nu.1.ff.de dote præle.fo.76.

4 Actio personalis non persequitur fundum.in.l.ex placito.§.si hæres. nu.1.ff.ad senatuscon.trebel.fo.143.

1 Actio de dolo datur tantum in tribus casibus quãdo dolus committitur circa contractum in.l.& eleganter.numero.8.ff.de dolo malo . folio.129.

1 Actio de dolo ob dolum exrra contractũ commissum non datur .ibidem.nu.9.

2 Actio præscrip.verbis:quæ datur pro re permutata ; quòd sit bonæ fidei.in.l.sicut.nu.9.ff.de rerum permuta.fo.134.

2 Actio præscriptis verbis datur:vt fiat quod conuenit.aliâs condemnatur ad interesse.in.l.naturalis.§.& siquidem.nu.1.ff.de præscript. verbis.fo.135.

2 Actio ex sententia arbitratoris quòd oriatur.in.l.si societatem.§.arbitrorum enim.nu.14.ff.pro socio.fo.114.

2 Actio præscriptis verbis,quòd competat ex facto:vt dos:vbi ex facto quæritur commodum aduersario.in.l.solent.nu.1.ff.de præscriptis verbis.fo.136.

Et idem si conuentio fiat pensi,licet ꝓpriè non sit contractus innominatus.ibi.nu.2.

5 Actio viæ reiectæ est in factum hoc edicto.l.si in agrum.§.qui viam ff.de via publ.itine.publ.fruendo.nu.1.fo.150.

1 Actio vna quando tollatur per aliam in qua plus est ,in.l.& ita.§. nouissime.nu.2 .ff.nau.cau.stab.fo.151.

1 Actio ordinaria qualiter concurrat cum extraordinaria?remissiuè ibi. nu.3.

3 Actio de dote competens extraneo ad dotem repetendam, est stricti iuris.in.l.solu.ma.nu.9.ff.solu.mat.fo.5.

3 Actio ex stipulatu tacita,secundum iura digestorum,non cõpetit mulieri.ibidem.nu.16.

1 Actio in factum oritur ex edicto,quando in eo non exprimitur nomen actionis in.l.ex hoc edicto.nu.1.ff.de eo per quem factum erit.folio.68.

1 Actio quando restituitur,quæ est,quæ restituatur?ibidem.nu.6.

4 Actio personalis & rei vendicatio quare electione tollantur.in.l.heres meus.§.varijs.nu.3.ff.de legatis secundo.fo.43.

4 Actio eligenda ex pluribus,debet eligi tempore dati libelli. ibidem nu.4.

4 Actio personalis in testamento,pro quibus legatis competat,in.l. per omnia.nu.11.ff.de leg.j.fo.2.

4 Actio in rem quando & quibus casibus competat pro legatis vel fideicommissis.ibi.nu.12.

9 Actio hypothecaria pro legatis qualiter,& quando competat?ibidem nu.13.fo.3.

4 Actio personalis,seu hypothecaria,& in rem ,quomodo possunt pro legato concurrere.ibi.nu.14.fo.3.

1 Actio negotiorum gestorum directa,quæ dicatur,& quæ vtilis. in.l. actio negotiorum nu.1.ff.neg.gest.fo.122.

1 Actio directa ab vtili num effectu differat.ibi.nu.2.

Libello non est necesse inserere,an vtili,an directa agatur,nisi quando sit aliqua differentia.ibidem nu.3.

5 Actio in factum,quòd oriatur ex confessione:& ex sententia,quæ sequitur.in.l.certum.§.confessi vtiq.ff.de confessis.nu.2.fo.134.

Index singularium materiarum

5 Actio vtilis quod oriatur ex contractu, qñ confessio est facta vniformiter.ibid.nu.3.

4 Actio ex testamento an competat prout vnusquisque possidet.in.l.q fundum.§.sit ex parte.nu.2.ff.ad legem falcid.fo.38.

4 Actio ex testamento durat ad rē si res est tradita non perfectè.in.l.huiusmodi.§.ædes quibus.nu.1.ff.de legatis.1.fo.22.

4 Actio ex testamento habet instar bonæfidei.ibid.nu.2.

1 Actio vna an plures competāt pro debito annuo? remissiuè.in.l.si idē.nu.4.ff.de iurisd.omniū iudi.fo.52.

1 Actio de calūnia ꝙ non cōpetat ad vindictam.in.l.hęc actio.nu.1.ff. de calumnia.fo.122.

1 Actio ad quadruplum an cōpetat hæredi contra quē data est pecunia.ibidem nu.3.

3 Actio descendens ex dictis senatusconsulti dicitur præiudicialis.id est fauorabilis.in.l.siue cōtra.§.quia plautianum.nu.2.ff.de lib.agno.fo.41.

3 Actio præiudicialis per quā quis in suam vxorē vendicet:vel ecōtra,an reperiatur.ibidem.nu.10.

3 Actio præiudicialis ꝙ competat etiā nō cōtingentibus se per patriā potestatē.& sic fratri vel alteri coniuncto.ibid.nu.17.

6 Actio introducta in subsidium,non habet locū contra eum qui de iure ordinario pōt coerceri.in.l.si dolo malo.§.habet itaq;.ff.si quis testa.li. esse iuss.fue.nu.1.fo.131.

1 Actio quæ datur contra fideiussorē,an habeat executionem paratā vel requiratur nouus libellus.remissiuè in.l.siue.nu.4.ff.qui satis.co.fo.62.

7 Actio pignoratitia non præscribitur longo tēpore.in.l.nec creditores.nu.3.C.de pigno.actio.fo.160.

7 Actio ordinaria qñ excludat extraordinariam.in.l.etiam.nu.2. C.si tutor,vel cura.interue.fo.94.

4 Actio & exceptio regulantur eo.modo.in.l.si quis ita.§. si quis duob⁹ nu.2.ff.de admonendis lega.fo.101.

5 Actio personalis in re scripta,ideò dicitur,quia datur contra aliquē obligatum ex possessione.l.videamus.ff.de interdictis.nu.2.fo.146.

3 Actio tutelæ directa,oritur ex quasi contractu celebrato gerendo.in.l. aūt.§.gessisse.nu.2.ff.de admini.tuto.fo.59.

2 Actio quæ oriatur ex iuramento super conaractu præstito.in.l.si duo patroni.ex si quis iurauerit.nu.1.ff.de iureiuran.fo.28.

Actio quæ nam oriatur ex statuto vel consuetudine.ibi nu.2.

3 Actio de dote,quomodo sit cōmunis patri & filiæ.in.l.non solū.nu.5. ff.soluto matri.fo.7.

3 Actio de dote cōpetit patri & filiæ insolidū.ibidem nu.6.

Actio ad exhibendum quòd nō detur pro immobilibus.qa de se patēt in.l.meminimus.nu.8.C.qñ & quib.quar.pars debet.lib.10.fo.24.

6 Actio ad interesse intentata pro seruitute,datur per hæreditaria portione.in.l.stipulationem.§.ex his igitur stipul.ff.de ver.oblig.nu.10.fo.5. & sic interesse qñ principaliter petitur,censetur diuiduū.ibidem.

6 Actio post solutionē an possit cōtra alios cedi: vbi plures obligati sunt. in.l.modestinus.ff.de solut.& libera.nu.4.fo.95.

6 Actio vi bonorum raptorum qñ descendit ex crimine priuato.in.l.infamem.ff.publ.iudic.nu.3.fo.152.

5 Actio in rem licet sit stricti iuris,tñ est arbitraria.& officium iudicis in ea multum prodest in.l.in depositi nu.1.ff.de re iudica.fo.120.

Actio vbi cedi non debet,de euictione tū quis non tenetur.ibi.nu.4.

7 Actio ex testamento quomodo concurrat cum rei vendicatione? in.l. nemo rem suam.ff.de ver.oblig.nu.1.fo.36.

2 Actio quænā competat,vbi res mea pignorata est.in.l.certo. §. nunc videndum.nu.1.ff.cōmodati.fo.80.

Et econtra non luentem rem meam per ipsum pignoratam, qñ agere poterit.ibidem.nu.2.

5 Actio furtiua,quòd qñq; habeat locū,& non fit furtū.nec res furtiua.in l.sequitur.§.si nō pignori.nu.3.ff.de vsuscript.& vsucap.fo.99.

Et qñq; furtum fit,& actio furti non habet locum,nec res efficitur furtiua.ibidem.

6 Actor qñ possit moram purgare? in.l.si insulam.ff.de ver.obligatio.nu ro.24.fo.33.

2 Actus facti,per non electos,quòd cassentur.in.l. iusiurandū.§.pupillis. nu.6.ff.de iureiuran.fo.29.

6 Actus medius interueniēs facto hominis q impedit negotium geri,non impedit ratihabitionem retrotrahi.in.l.cū decē.§.itē,si ignorāt.ff.de so. & lib.nu.1.fo.94.

5 Actus expediendus cum iudice tanq̄ cū parte,si in iudicio venit expediendus, corā alio iudice expediri debet.in.l.de pupillo.§.si quis ipsi. nu.3.ff.de no.oper.nuntia.fo.11.

7 Actio ex testamento,licet sit stricti iuris:tamen sapit naturam bonæ fidei.in.l.in bonæfidei.nu.2.C.de vsur.fo.169.

7 Actiones plures,qñ ex eadē cā ad idem cōpetunt,tunc fit cumulatio. in.l.edita actio.nu.18.C.de eden.fo.46.

Et qñ plures actiones competūt ex eadem causa ad diuersa: tunc non admittitur cumulatio. ibi.nu.19.

Actiones plures ex diuersis ad idem cōpetentes qñ possunt cumulari, & an tūc erit vnus libellus? ibi.nu.20.&.21.

Et quando plures actiones ex eadem causa contra diuersos,possunt cumulari? remissiuè.ibi.nu.22.

Et quando noua actio cumulatur debent dari noua iudicia,nisi quis post fit esse instructus ex deliberatione facta in primo.ibi.nu.27.

Actione non infamante proposita si aliquis vult mutare,& proponere actionem famosam,quòd non possit.ibi.nu.34.fo.47.

Actio personalis quandoq; sequitur fundum.in.l.cum te.nu.1. C. quo quisq; ordi.conue.lib.xj.fo.42.

Actio,quòd quæratur ex stipulatione iudicis vel executoris.in authē. vt sine probi.nu.8.fo.45.

Actio quanto minoris,& redhibitoria,an tollantur præscriptione? in §.pro temporalibus.nu.4.in authen.de ecclesiast.titu.fo.56.

7 Actio præscriptis verbis,an detur reo implente cōtractū ex parte sua contra actorem.in.l.siue apud.nu.5.C.de transactio.fo.66.

Actio prescriptis verbis,quare sit ꝙ competat reo,& non actori. ibi. nu.7.

7 Actio prima si est sublata per aquilianam stipulationem, vel accep tilationem,& recedatur à transactione,qua actione postea agatur.in.l. si diuersa.nu.3.C.de transactio.fo.62.

5 Actor,quæ datur ex hoc edicto quænam sit.in.l.si finita.§. eleganter. nu.1.ff.de dam.infec.fo.38.

7 Actio in rem,quando tollatur per acceptilationem.in.l.vt responsum. nu.2.C.de transactio.fo.63.

6 Actio pœnalis quando detur contra hæredem in actionibus descendentibus ex delicto.in.l.ciuilis.ff.de priuat.delic.nu.3.fo.118.

Actio neg.gest.competit pro his,quæ fiunt ex voluntate.in.l. stipulationum.ff.de ver.oblig.nu.2.fo.5.

6 Actio vtilis acquiritur pupillo ex stipulatione notarij,fine cessione in præto.stipulatiōib⁹.in.l.si pupill⁹.ff.rē pu.vel ado.sal.fo.u.2.fo.106.

6 Actione vtilis ꝙ nobis quæratur sine cessione,in stipulationibus conuentionalibus,per notarium:vel alium officialem publicum.in.l.si pupillus.ff.rem pupilli vel adolescen.fo.fore.nu.3.fo.106.

6 Actio subrogata num sapiat naturam eius,in cuius locum subrogatur. in.l.si dolo malo.§.hæc actio.ff.si quis test.lib.,es.iuss.fue.nu.1.fo.131.

6 Actio de dote,an nascatur constante vel soluto matrimonio? remissiuè.in.l.quinq; legibus.ff.de bo.damno.nu.4.fo.29.

Actio de dote est de iure ciuili,licet contractus sit de iuregen.ibi.nu.5.

2 Actio furti an extinguatur re alienata.in.l.siue manifestus.§.tenetur. nu.3.ff.de condi.furti.fo.67.

6 Actio quænam competat contra hæredes:quando hæredum vnus soluit? in.l.stipulationū.§.si sortem ꝓmiserit.ff.de ver.oblig.nu.4.fo.10.

6 Actio vt cedatur ex interuallo agi potest.in.l.Stichum.§.si mādato.ff. de solut.& liberat.nu.1.fo.97.

Cessio an petatur fieri iure actionis.ibidem.

6 Actor qui pro se obtinuit sententiam,an poterit principaliter petere eā cōfirmari:sicut condemnat⁹ agēdo principaliter dicere nullam:quòd sic.in.l.si expressim.ff.de appella.& rele.nu.17.fo.218.

5 Actio vtilis in subsidium,ꝙ detur mihi contra debentē cedere actionē quē cogere nō possum.in.l.dāni.§.si ꝓcurator.n.1.ff.de dā.īfec.fo.41.

6 Actio de peculio & facto serui datur,si fideiussit in causa peculiari⁹.in l.qui satisdare.ff.de fideiuss.& mandato.nu.3.fo.69.

5 Actio cōi diuidūdo,an habeat locū pro re incorpal i.in.l.in prouincia li.§.si in communi loco.nu.1.ff.de no.oper.nun.fo.9.

5 Actio de dolo contra ædificantem quando res est mutata agitur p vsufructuarium,vel actione ex testamento.in.l.j.vsufructuari⁹.nu.8.ff. de noui ope.nuntia.fo.8.

Actio furti.quòd tollatur ratihabitione secuta.in.l.si tibi decem. nu.1.

5 ff.de donatio.fo.69.

6 Actio quæ descendit ex stipulatione de dote,non habet dilationem anni:sicut actio de dote.in.l.§.diuortio.facto.ff.de ver.obli.nu.5.fo.13.

2 Actio de peculio datur inquantum vires peculij patiuntur:& est negatiua.in.l.ordinaria.nu.3.6.&.13.ff.de peculio.fo.96.

Et quòd actio habet duas causas.ibi.nu.5.

Actio de peculio,in quo differt ab actione exercitoria,vel institoria. ibi.nu.7.9.&.10.

Actio de peculio contra patrem vel dominum,quàm illa quæ descendit à iure ciuili,cur potius detur.ibi.nu.8.

Actio de peculio:in quo differat ab actione tributoria.ibi.nu.10.

Et quòd actio de peculio sit personalis.ibi.nu.12.

Actio de peculio,quòd oriatur ex obligatione ciuili.ibi.nu.14.

Et quòd actio de peculio sit stricti iuris.ibi.nu.16.

Actio quæ competit contra filium,& datur cōtra patrem,ꝙ sit vna & eadem.ibi.nu.17.

4 Actio de dote intentata per patrē an fiat trāsitoria ad hæredes p solā litis contestationē & qñ faciat actionem ꝓpriam.in.l.pater filiam.nu. 2.ff.ad legem falci.fo.134.

2 Actio præscriptis verbis,quando habeat locū pro commodato.in.l. ait prætor.§.huius edicti.nu.3.ff.commodati.fo.77.

2 Actio pro interesse deteriorationis rei commodatæ,quænam competat.in.l.sed mihi.§.si reddita.nu.2.ff.commodati.fo.77.

Actio de

In lecturam Bartoli.

3 Actio de dote quòd non nascatur constante matrimonio.in.l.si cōstan te.§.si exheredato.nu.1.ff.so.ma.fo.22.

4 Actio de dote quòd oriatur cōstante matrimonio.in.l.si socer.nu.6.ff. de dote præle.fo.76.

2 Actio iudicatur mobilis vel immobilis,secundū naturā eius,quod in ea deuenit.in.l.si cōuenerit.nu.2.ff.de pigno.actio.fo.86.

3 Actio de dote q̄ n̄ sit arbitraria.i.l.si filiof.§.maritū.n.1.ff.sol.ma.f.23.

1 Actio duplex ex hoc edicto oritur vna parte ad interesse: alia fisco ad pœnam.in.l.omnibus.§.hoc iudiciū.nu.4.ff.si quis iudi.nō obt.fo.57.

1 Actio ex hoc edicto quæ datur parti,datur propter verā cōtumaciam non propter fictā.Et ex ficta contumacia non proceditur ad bannum. ibidem.nu.5.&.6.

Actio ex hoc edicto post sententiam intentari potest.ibidem.nu.7.

6 Actio descēdens ex statuto est stricti iuris,ergo statuta sunt stricti iur. an rectè colligat?in.l.cōstitutionib⁹.ff.ad municip.& de inco.n.1.f.241.

3 Actio ista an hodie cōpetat ex quo non sit diuortiū?vbi q̄ cōpetit vtilis. in.l.rerum quidem.nu.ff.de rerum amo.fo.3ff.

3 Actio q̄ sit de iuregentium.ibidem.nu.2.

6 Actio ciuilis in factum,quòd detur ex omnibus publicis iudicijs. in.l. datur.ff.ad leg.Iul.repetunda.nu.1.fo.186.

Actio in factum ex tit.leg.Iul.repetun.intra annum datur ad quadruplum,post annum,in simplum.ibi.nu.2.

Actio ista q̄ detur in officialē nedum pro delicto cōmisso per ipsum, sed ēt ꝓ acceptis p ei⁹ comites & socios,quos exhibēdo liberat.ibi.n.4.

Actio ista qualiter detur contra hæredem.ibi.nu.5.

7 Actio negotiorū gestorū,qn̄ cōpetat mihi ad pretiū rei meę per aliū, nō tn̄ meo nomine vēditæ.in.l.mater tua.nu.4.C.de rei vēdica.fo.125.

Actio negotiorū gestorū,datur mihi cōtra te ipso gestu,qn̄ gessi negotium tuum.ibi.nu.5.

6 Actio iniuriarū non intelligitur esse in bonis nostris ante lit. cōtest.qa competit ad vindictam.in.l.ciuilis.§.j.ff.de priua.delict.nu.1.fo.118.

6 Actio descendens ex stipulatione rem rat.habe.q̄ sit ciuilis, licet per prætorem inducta.in.l.si fine.§.j.ff.rem rat.hab.nu.14.fo.116.

6 Actio ex delicto,quæ denominatur ab eo non datur contra hæredes.in l.prætor.§.hæc actio.ff.vi bo.rapto.nu.1.fo.135.

6 Actio vna vbi datur contra plures,negligentia adhibita cōtra vnū,qn̄ præiudicet contra alios?in.l.si seruus.ff.vi bon.rap.nu.1.fo.135.

6 Actio ciuilis & criminalis qn̄ procedunt ex eodem fonte,nō possunt simul cōcurrere,nec etiam cōpetunt ex diuersis factis ratione maioritatis.in.l.prætor.§.j.ff. vi bono.rapto.nu.1.fo.134.

7 Actio de dolo qn̄ cōcurrat cū actiōe quod metus cā,& cū restitutiōe in integrū.in.l.de dolo.nu.1.C.de dolo.fo.91.

Actio de dolo habet sead modū inuide ibi nu.2.

Actio de dolo an cōcurrat interdicto vnde vi.ibid.n.3.

Et an concurrat cū interdicto q̄ vi,aut clā.ibi.nu.4.

Et an concurrat cum actione iniuriarum.ibi.n.5.

Actiones in contractibus innominatis,quòd oriantur.in.l.cum proponas.nu.1.ibidem.fo.91.

Actio de dolo in contractibus innominatis datur ad interesse,qn̄ nō seruarētur promissa.ibi.nu.2.

7 Actio i factū noīe furti,in patrē dat.i.l.si supstite.n.1.C.de dolo.fo.92.

Et agatur ne actiōe de dolo contra patrē,vel actione in factū qūo digno scatur & quomodo formetur libellus.ibi.nu.2.

7 Actio ex sententia arbitri,quæ nam orit.in.l.cū antea.nu.2.C.de rescri. arbitris.fo.104.

6 Actio furti non oritur contra domesticos furātes,si res est modica quę subtrahitur.in.l.creditori.ff.de fur.nu.1.fo.130.

6 Actio ad vindictam qn̄ dicat competere.& qn̄ ad rem familiarem. in.l. prætor edixit.§.j.ff.de iniur.& famo.libe.nu.1.fo.138.

6 Actio furti manifesti est prætoria,& non datur cōtra opē præstantem furri,nec talis est fur manifestus.in.l.is qui ope.ff.de fur.nu.1.fo.122.

6 Actio ciuilis furti quòd potest cōpetere aduersus nautā,vel eū qui cōuenitur ex suo furto,sed agens ex hoc edicto semper est prætoria.in.l. in eos.ff.furti.aduer.nar.caup.stabu.nu.1.fo.132.

6 Actio ciuilis an tollatur per criminalē?remissiuè.in.l.si quis actiones.ff. de priuat.delict.nu.5.fo.119.

7 Actio,quòd metus cā,qn̄ detur cōtra tertiā possessionem.in.l.si vi vel metu.nu.4.C.de his quæ vi metusue causa si.fo. 89.

Actio personalis quod metus causa scripta in rem, qn̄ detur contra tertium possessorē,vnde nascatur.ibi.nu.5.

Actio psonalis scripta in rem,præscribitur longo tpe.ibi. nu. 11.fo.90.

Actio q̄ me.cā,an duret cōtra primū ēptorē si secud⁹ rē pscrip.ibi.n.15.

Actio quod metus causa non finitur anno.ibi.nu.16.

5 Actio ex hoc edicto,an sit arbitraria.in.l.hoc edicto,nu.2 .ff.de publica.& vectigal.fo.53.

Actio quare dicat arbitraria?vbi ponit quatuor regulas.i.l.hoc edic.ibi.

7 Actio quod metus cā,qn̄,& cū qua actione cōcurrat.in .l. si per vim. nu.3.C.de his quæ vi metusue causa.fo.90.

5 Actio plu.arcē.æq̄parat cautiōi dāni infecti.in.l.sup iter.§.officiū.nu.1. ff.de aqua.plu.arcenda.fo.49.

Actio noxalis,& actio dāni infecti æquiparantur.ibi.nu.2.

Et quare in actione damni infecti,quis agit pro parte:sed in noxali nō. ibidem.

5 Actio merè personalis,quòd trāseat in singularem successorē sine cessione.in.l.si tertius.§.si qs prius.in.l.ff.de aqua plu.arcenda.fo.48.

Actio personalis in rem scripta sine cessione,transit in singularē successorē in gn̄e,nō in specie.& infra.& nu.4.ff.de aqua plu.arcen.fo.48.

Actio realis & in rē scripta,qualiter differunt.ibidem.

Actio personalis cōpetēs venditori,an transeat in emptorē.ibi.nu.3.

5 Actio iudicati,quòd oriatur ex sentētia iudicis magis,q̄ actio in factū. in.l.miles.§.iudicati.nu.1.ff.de re iudica.fo.119.

Et ex sententia arbitri oritur actio in factum.ibi.nu.2.

Actio iudicati est perpetua & transitoria,licet actio prima esset temporalis:& non transitoria.ibi.nu.3.

Et quòd actio iudicati sit rei persecutoria,licet actio principalis sit ex delicto,& non sit rei persecutoria.ibi.nu.4.

Actio noua:q̄ detur ex sententia lata super actione reali.ibi.nu.5.

Actione iudicati vbi agitur,vel actione in factum ex sententia, requiritur libellus.sec⁹ si officio iudicis ꝓ executiōe.ibi.nu.1.in.l.dies.nu.1.

6 Actio ex numeratione facta noīe alieno,nō datur illi cuius nomine fit numeratio,nisi exprimatur & agatur cum eo,cui numeratur.in.l.si ita stipulatus.§.Chrysogonus.ff.de ver.oblig.nu.2.fo.50.

6 Actio vtilis nobis quæritur per negotio.gestorem rati habitione secuta in illis casibus,in quibus quæritur per procuratorē.in.l.si quis apud aliquem.§.j.ff.iudica.sol.nu.1.fo.109.

7 Actio negotiorum gestorum vnde oriatur.in.l.si pecuniam.nu.2 .C. de negotijs gestis.fo.87.

Et quando dicta actio oriatur.ibi.nu.3.

Actio negotiorum gestorum,vt competat mulieri, vel contra eam, quid requiratur.ibidem.in.l.si mandatum.nu.1.

7 Actio vtilis rescissoria,an sit proprium nomen actionis,vel an sit adiectio.in.l.si ab hostibus.nu.1.C.quib.ex ca u.ma.in integ.fo.103.

Actio vtilis rescissoria,quare sic appelletur,& qn̄ nascat.ibi.nu.2.&.5.

Et quādo actio vtilis rescissoria,dicatur datiua,vel natiua.ibi.nu.7.

Actio,licet tollatur ipso iure per præscriptio.xxx.anno.tn̄ obligatio non tollitur.ibi.nu.9.

Actio realis,quare appellatur à Bartolo natiua.ibi.nu.10.

Actio vtilis rescissoria,quanto tempore tollatur.ibi.nu.11.

Et an tollatur anno vtili hæc actio,quando est directa natiua,non natiua.ibi.nu.13.

7 Actio quæ per lit.contesta.transit ad hæredes.extinguitur, qn̄ conuentione partiū à lite disceditur.in.l.cum mota.nu.1.C.de transac.fo.61.

Actio præscriptis verbis,quòd datur à lege:quando aliter subueniri non potest.ibi.nu.8.

Actio,quòd non debeat in libello inseri.ibi.nu.10.

Actio pœnalis non datur contra hæredem.in.l.si priusquàm.nu.13. C. de iure fisci.lib.x.fo.

7 Actio omnis regulariter tollitur spatio.xxx.annorum.in.l.eos.nu.1. C.de vsur.fo.170.

Actio personalis,licet sit sublata per præscriptionem,tn̄ durat hypothecaria.ibi.nu.3.

4 Actio iniuriarum quando ad vindictam detur & quando ad rei persequtionem quis cognoscat.in.l.cum emancipati.§.emancipatus.nu.1. ff.de colla.bono.fo.173.

4 Actio popularis quod dicatur dari ad vindictam.ibi.nu.2.

4 Actio iniuriarum & actio popularis quòd transmittatur ad hæredes post litem contestatam.ibi.nu.3.

3 Actio de rationibus distrahendis furti,& tutela,qn̄ adinuicē tollant. in.l.de oībus.§.in tutela.nu.1.ff.de tute.& ratio.distrah.fo. 91.

3 Actio tutelæ quare tollatur per actionē de rationibus distrahendis. ibidem.nu.2.

Actio furti & actio de rationibus distrahendis cū sint pœnales, quare non tollātur adinuicem.ibi.nu.3.

3 Actio tutelæ quare hic tractetur.in rub.de tute.& ratio distra.n.1.f.90.

3 Actio de rationibus distrahendis contra quem detur,& quare sic appelletur.ibi.nu.2.

3 Actio furti qn̄ habeat locū & qn̄ actio tutelæ.ibi.nu.3.

3 Actio protutelæ,quando habeat locum.in.l.protutelæ.nu.1.ff.de eo qui protuto.fo.93.

3 Actio protutelę q̄ nō sit superuacua,sed vtilis & necessaria pupillo.ibidem.nu.2.

3 Actio protutelę & actio contraria tutelę q̄ sint bonæ fidei . ibid.n.3.

3 Actio protutelæ quando cōcurrat cum actione negotiorum gestorū. in.l.protutelę.§.si curator.nu.1.ff.eo.fo.eo.

3 Actio tutelę an nascatur tutela durante.in.l.si tutori.§. si tutori.nu.4. ff.de tute.& ratio.dist.fo.92.

3 Actio tutelę an detur vtilis vel directa pro connexis.in.l. si tutor.ij. nu.2.ff.de tute.& ratio.dist.fo.92.

1 Actio vna quando est ad aliam pręparatoria,tunc possunt simul in eodem libello proponi.in.l.qui de inoffici.nu.5.ff.de inoffic.tes.fo.164.

Index singularium materiarum

1 Actio negotiorum gestorum quando oriatur.in.l.si pupill.§.item quę ritur.nu.3.ff.de neg.gest.fo.115.

1 Actio negotiorum gestorum non datur quando negotium spectat ad eum,quo quomodo re ipsa,ita quòd eo nomine potest esse actio cõtra, illum,ad quem re ipsa spectat.in.l.si pupilli.§.sed si ego.nu.6.ff.de neg. gest.fo.115.

1 Actio in obligationibus in diẽ ante diẽ est nata.in.l.iurisgentium.§.vt. puta.nu.1.ff.de pactis. fo.83.

1 Actio de de dote incõtinenti.solu.ma.est nata.ibidem.nu.eo.

4 Actio hypothecaria an extinguatur per successionẽ in.l.debitor.n.2.ff. ad senatuscon.trebel.fo.53.

4 Actio non acquiritur ascendentibus ex linea materna per descendentes.in.l.debitor.§.ea quæ nu.1.ff.ad senatuscon.trebel.fo.153.

4 Actio vtilis aduersus eum q ea tenet perpetuatur facta restitutione contra eũ qui tenetur directa .in.l.cum heredibus nu.2.ff.ad senatuscõsul. trebel.fo.151.

1 Actio de dote quare nõ sit in rẽ scripta sicut actio quod metus cã.in.l. sed & si de dolo.§.in hac actione nu.2.ff.de dolo malo.fo.131.

Actio de dolo est arbitraria & in ea feruntur duæ sententiæ in.l. arbitro.nu.1.ff.de dolo ma.fo.131.

Actio quòd metus causa .est arbitraria duplici respectu .ibidem.numero.2.

3 Actio ꝙ regularitei non quæratur nobis per ascendentes ex linea materna.in.l.caius.nu.1.ff.solu.mat.fo.30.

3 Actio vtilis ex stipulatione fauore nuptiarum quæritur per extraneũ & liberum.ibidem.nu.3.

3 Actio integra est mulieris,in stipulatione dotis alternatiua .ibid.nu.4.

3 Actio est integra mulieris si extraneus dedit dotẽ:& stipulatus est eam sibi reddi.authen.cui. de.iure delibe. ibidẽ nu.5.

3 Actio quæritur pro parte,qñ extraneus stipulatur sibi dotem reddi,& mulieri,cõsi .verò simpliciter stipuletur nõ quæratur actio .ibidem.numero.6.&.7.

3 Actio quæ competit patri & filiæ est vna numero. in.l.si constante. nu.51.ff.so.mat. fo.19.

3 Actio ex stipulatu pro dote cõpetens extraneo est bonæ fidei. ibidem numero.56.fo.20.

3 Actio de dote profectitia,est cõmunis patris & filiæ,necalter in alteri⁹ præiudiciũ põt petere vel delegare.in.l.sol.ma.§.quod in patris.nu.1.ff. soluto mat.fo.6.

3 Actio de dote profectitia,est solius filiæ emancipatæ & in ea agit. ibidem.nu.4.

3 Actio illa videtur immutata quæ ex verbis libelli colligi potest.in.l.gallus.§.quidã rectè.nu.12.ff.de lib.& posth.fo.109.

1 Actio negotiorũ gestorum quòd habeat locũ inter officiales publicos & alios officiales sibi datos ex publico in subsidiũ.in.l.ex facto nu.2.ff. de neg.gest.fo.20.

1 Actio mandati quòd detur inter tutorem & actorem ab eo cõstitutũ. ibidem.nu.3.

4 Actio non datur legatarijs contra merum executorem,& qñ det.in.l. firmio eliodoro.§.cũ ab hæredibus.nu.2.ff.qñ.dies lega.ced.fo.159.

1 Actio oritur ex sententia cõfirmata & non confirmata.in.l.furti.§.sed si furti.nu.8. ff. de ijs qui not.inf.fo.99.

1 Actio edi dicitur si cũ patitur res exponatur actio & cã cõcludatur in l.qua quisq; nu.6.ff.de edendo.fo. 73.

1 Actio quæ dicatur vniuersalis. ibidem.nu.7.

7 Actio quæ accedit actioni,æquè principaliter non sapit naturam eius: secus,si accessoriè.in.l.si creditori.nu.1.ff.de legatis.1.fo.10.

1 Actio prima si non sit sublata & est apposita clausula rato manente pacto.actor repellitur exceptiõe & pœna petitur.in.l.qui fidem. nu.9. ff. de postulando.fo.97.

1 Actio de dote an nascatur cõstante matrimonio?remissiuè.in.l. iurisgẽtiũ.§.idem marcellus.nu.2.de pactis.fo.83.

1 Actio negotiorum gestorum habet locum vbicunq; habet locũ actio de in rem verso.non contra in.l.fine hæreditaria .nu.3.ff.de negotijs gestis.fo.120.

4 Actio de dote quòd nata sit constante matrimonio,licet agi non possit in.l.pater. nu.2.ff.de dote præle.fo.77.

1 Actio ita perpetuatur per modum exceptionis in iudicium deductæ, sicut per modum actionis.& lis super ea cõtestatur.in.l.si autẽ.§.si quoque.nu.3.ff.de neg.gest.fo.110.

1 Actio quibus casibus est verè vel fictè in pendenti natiuitas actiõis potest impediri,vel fingi: non nata nuda voluntate vnius .& veritas nuda quæ sit?in.l.pomponius.nu.5.ff.de neg. gest.fo.117.

1 Actio negotiorum gestorũ oritur gestione durante in.l.nam & seruius. §.qui negotia.nu.2.ff.de neg.gest.fo.119.

4 Actio ex testamento quòd remaneat etiam cautione præstita nisi fuerit interposita animo nouãdi.in.l.si dominus.§.de euictiõe. nu.2.ff.de lega.1.fo.19.

1 Actio neg.gest.qñ detur aduersus gerentem ex necessitate?in.l.si quis absentis.§.hac actione.nu.1.ff.de neg. gest.fo.114.

1 Actio neg.gest.quando detur contra gerentes se,pro tutore,cùm non essent?ibidem nu.2.

1 Actio negotiorum gestorum contra me datur,quando negotium nõ est gestum mei contemplatione:sed ad me pertinet re ipsa,non insolidum,sed quatenus factus sum locupletior.in.l si pupilli.§.sed si ego. nu.4.ff.de neg.gest.fo.115.

1 Actio de dolo contra dicentem se habere officium, cùm non habeat, datur.in.l.hæredibus.§.item causæ.numero.1. ff. de dolo malo . folio.130.

1 Actio in factum ab actione de dolo quando cognoscatur?in.l.si oleũ. §.merito.nu.2.ff.de dolo malo.fo.130.

2 Actio personalis,quæ competit legatario,habet instar bonæ fidei.in.l. in fideicommiss.nu.2.ff.de vsu.fo.148

Et an in actionibus stricti iuris,quis teneatur de fructibus percipiendis post litem contestatam.ibidem.

7 Actio ad exhibendum,est personalis scripta in rem.in.l.exhibitionis. nu.1.C.ad exhiben.fo.132.

Actio ex testamento est stricti iuris,sed habet instar bonæ fidei.ibi. nu.3.fo.133.

2 Actio oneris aduersi,quòd sit proprium nomen actionis.in.l.in naue. nu.1.ff.de locato & conducto.fo.131.

Et quòd ea actio hodie locum non habeat.ibidem.nu.2.

7 Actio,quæ restituitur aduersario minoris restituti:dicitur vtilis ,& non directa.in.l.si ex persona.nume.1.C.si aduer.transac.fo.97.

Actio,quæ tribuitur aduersario minoris,an restituatur ipso iure,vel ꝑ officium iudicis.ibi.nu.2.

4 Actio ex testamento est stricti iuris, habet tamen instar bonæfidei.in l.si hæres.ij.nu.2.ff.de leg.primo.fo.27.

2 Actio præscriptis verbis quomodo concurrat cum actione ex vendito. in.l.libro scribit.nu.1.ff.de contrahen.empt.fo.118.

2 Actio præscriptis verbis æstimatoria,est bonæfidei.in.l.actio.nu.2.ff. de æstimatoria actio.fo.134.

7 Actio quando quæratur filijs ex pacto matris.in.l.pactum dotale.nu. 1.C.de pac.conuen.super dote.fo.185.

6 Actio quæ detur contra delegantem per lit.contestat.vbi ꝙ vtilis illi⁹ directæ,quæ dabatur contra debitorem.in.l.delegare.ff.de nouat. & delega.nu.4.fo.84.

5 Actio in factum quænam sit,de qua in.l.ait prętor.§.si debitorem.ff. quæ in frau.cred.ibi.cu.7.fo.144.

5 Actio in rem quæ competit pro rebus corporalibus,competit etiam possidenti pro rebus incorporalibus.in.l.si prius.nu.3.ff.de noui operis nuntia.fo.26.

2 Actio quæ oritur ex numeratione,quòd de facili nouetur , & tollat per stipulationem sequentem,vel præcedentem.in.l.singularia.nu. 8. ff.de rebus credit.fo.14.

7 Actio,quæ oritur ex pacto vestito,rei interuentu,vnde oriatur: an ex pacto,an ex traditione.in.l.ex placito.num.2.C.de rerum permutatio. fo.176.

Actio præscriptis verbis quibus casibus locum habeat.ibi.nu.7.

Acta regulariter in scriptis rediguntur.in.l.quoties.nu.3.C.de dignitatibus.lib.xij.fo.56.

Actio,quando mutari possit?remissiuè.in.§.omnem verò.nu.13.in authen.de litigi.& deci.fo.50.

5 Actiones in rem scriptæ quæ rei peruentione obueniunt,dicuntur ex varijs figuris causarum.in.l.obligationes.ff.de actio.& oblig.nume.3. fo.178.

Actio vtilis an dicatur natiua vel datiua?ibidem nu.4.6.&.10.

Actio quæ dicatur natiua & quæ datiua.ibi.nu.5.

Actio vtilis dicitur quadrupliciter.ibi.nu.7.

Actio ex obligatione ab initio tantùm semel oritur,non indesinenter. ibi.nu.9.

Actio vtilis in reali dicitur datiua,non natiua.ibi.nu.11.

Actio quæ dicatur vtilis respectu directæ,quæ competebat ad idem, & desijt competere aduersario desinente possidere dolo,dicitur datiua. ibi.nu.12.

Actio vtilis quæ competit emphyteutę,feudatario,& similibus:est natiua.ibi.nu.13.

Actio vtilis quæ competit præscribenti,dicitur natiua.ibi.nu.14.

Actio vtilis quæ competit cessionario,dicitur natiua.ibi.nu.15.

Actio vtilis & directa,an sint eędem in sua substantia.ibi.nu.17.

Actio ꝙ sit in genere,& est communis opinio.ibi.nu.18.

Actione vtili cessa,an diuidatur in aliam vtilem.ibi.nu.25.

Actio vtilis quando transeat ex solo contractu sine cessione. ibidem nu.27.

Actiones quæ oriuntur ex pactis incontinenti appositis,qualiter dentur?remissiuè.ibi.nu.29.

Actionem directam proponens,si probat,an in vtili obtineat.ibidem nu.33.

Actione personali vtili agens,quando possit dicere in libello debitorẽ sibi obligatum.ibi.nu.16

Actio

Actio directa & vtilis ꝙ non possunt eidē ad idem cōpetere.ibi.nu.21.

1 Actio de dolo, an habeat locum si dolus committitur in ipsa acceptilatione, sed non in non implendo promissa.in.l.hoc edicto.§. si quis cū.nu.1.ff.de dolo.fo.128.

4 Actio semel extincta, non reuiuiscit regulariter, & quando reuiuiscit, an sit eadem cum prima, vel alia?in.l.meuius.§.duobus.nume.4.ff.de legat.ij.folio.38.

4 Actio de fideicommissario in fideicommissarium an transeat ipso iure.in.l.ex asse.nu.2.ff.ad senatusconsul.Trebel.fo.150.

4 Actio competit ad pretium quando res nō potest præstari. in.l.si res.nu.j.ff.de leg.iij.fo.53.

4 Actio præiudicialis, an sit debilis per quam dicatur quis se pronunciare agnatum, vel vt pronūcietur aliquis suus frater?in.l.vbicunque.§.interdum.nu.1.ff.de vent.in posses.mitten.fo.175.

1 Actio ex pacto nudo quando oriatur,in.l.iurisgentium.§.igitur.nu.2.ff.de pactis.fo.82.

7 Actio descendens ex delicto defuncti, quādo detur contra hæredes.remissiuè in.l.post litis.nu.1.6.&.9.C.ex delict.defunct.fo.141.& seq.

Actio descendens ex cōtractu pro dolo commisso in contractu per defunctum, quando detur contra hæredes.ibi.nu.2.&.13.

Et actiones descēdētes ex delicto, quādo dētur hæredibus.ibi.nu.4.

Actio de calumniatoribus datur ad quadruplum eius, quod recipit, nō quod est damnificatus.ibi.nu.5.fo.142.

Et quādo actiōes ex quasi cōtractu descēdētes dēt cōtra hære.ibi.n.15.

Et quādo actio ex cōtractu detur hæredibus.ibi.nu.16.

7 Actio vtilis an in obligatiōe seu actiōe tacita detur cōtra debitores debitoris: cum glo.in.l.hæredum.nu.j.C. de hęred.actio.fo.141.

7 Actio vtilis ex cōtractu, meo noīe celebrato, si ratum nō habeo, gerēti quęritur.in.l.si absentis.nu.3.C.si certum peta.fo.134.

2 Actio vna quādo tollat aliam. in.l. si vt certo.§. si duobus vehiculum.nu.16.ff.commodati.fo.81.

6 Actio triticaria ꝙ cōpetit furi,in.l.itaq; fullo.ff.de furtis.nu.3.fo.121.

8 Actio persecutoria non tollitur per pœnalem.in. l. ancillę.nu.2.C.de furt.& ser.corrup.fo.4.

1 Actio vtilis quādo præferatur directę, vel directa vtili.in.l.procuratore.nu.1.ff.de procu.fo.110.

7 Actio bonæfidei, quādo datur ad id, quod deuenit in pacto: an tunc sit stricti iuris.in.l.pacta quæ cōtra.nu.2.C.de pact.fo.51.

Actio quæ tollitur successione alterius, vel creditoris, vel debitoris: an tollatur quasi sit solutum, vel iure remissionis?remissiuè.ibidem.in.l.debitori.nu.4.

8 Actio criminalis quæ dicatur, & quę actio ciuilis.in. l. à plerisq;.nu.1.C.quando ciui.act.cri.pręiudi.fo.126.

Actio ciuilis ex delicto, quādo dicitur prosequi rem familiarem, quādo æstimationem damni & quādo vindictam.ibi.nu.2.

Actio ciuilis, & criminalis quando competunt alicui, quibus casibus possit eligēdo ciuilē, pręiudicare criminali.ibi.nu.3.

Actio ciuilis & criminalis, quādo possint simul & semel eodē libello intentari.ibi.nu.4.

Actione ciuili intētata, quādo possit posteà criminalis intentari, vel econtra.ibi.nu.5.

8 Actio communi diuidundo, & famil.ercis.nascitur ex quasi contractu. Et an in his actionibus communi diuidundo, & famil.erc. præscribatur.in.l.j.nu.3.&.4.C.de anna.excep.fo.61.

7 Actio pręscriptis verbis datur vt impleatur, id quod conuenit.in.l.si vt proponis.nu.3.C.de condit.ob cau.fo.135.

Et quomodo simul concurrant act.pręscriptis verbis.& condi.ob causam.ibidem.nu.5.

7 Actio vtilis proueniens ex directa bonæfidei, est etiam bonæfidei, in l.age cum geminiano.nu.3.C.de trāsact.fo.60.

5 Actio ante diem num nata sit?in.l.fulcinius.§.si in diem.ff.ex quib.caus.in posses.ea.nu.1.fo.137.

2 Actio q̄n ex dispositione legis oritur, vtrū sit conditio ex lege, an alia actio.in.l.j.nu.7.ff.de condi.ex lege.fo.70.

Actio spālis ex ēphyteusi, ex contractu ēphyteutico nascit:ibid.nu.8.

Actio criminalis quando ex lege inducitur non dicitur cōdictio ex lege, sed accusatio ex lege.ibi.nu.11.

7 Actio p̄scriptis verbis, pōt cū alia cōcurrere, q̄n ex diuersis fontib⁹ habet originē.in.l.si fundū.nu.1.C.de pact.inter ēpt.& vēdi.fo.175.

6 Actio quando nascatur ex naturali sola?in.l.fideiussor obligari.§.qui certo loco.ff.de fideiusso.& manda.nu.2.fo.72.

7 Actio, an sit nata ante diem in obligationibus in diem?remissiuè.in.l.cum &.nu.1.C.vt actio.ab hære.fo.139.

8 Actio pro socio, q̄n nascatur.in.l.j.C.de annali excep.fo.61.

5 Actio communi diuidundo, non præscribitur minori tempore.xx.annorum, etiā in consequentiam.in.l.duæ filiæ.nu.1.ff.pro dote.fo.115.

5 Actio quando possit simpliciter cedi,in.l.per diuersas,nu.1.C.mandati.fo.172.

Actio quibus casibus non perdatur?licet cessio p̄sumatur simulata.ibidem.nu.5.

Actio debet æstimari deducto eo, quod expenderetur in exactione.ibidem.nu.7.

8 Actio directa quæ competit debitori creditoris contra debitorē suū, est vtilis penes ipsum creditorem creditoris.in.l.nouum quoq;.nu.4.C.quæ res pigno.oblig.pos.vel non.fo.105.

7 Actio de dote incipit competere solu.matri.vel viro ad inopiam vergente.in.l.in rebus dotalibus.nu.4.C.de iur.dot.fo.184.

Actio, quæ est inutilis penes cedentem, efficitur vtilis penes cessionarium.in.l.cum quidam.nu.2.ibidem.

7 Actio de dote habet tacitam hypohecam.in.l.nō in præsenti.§.& vt plenius.nu.6.C.de rei vxo.actio.fo.184.

Et actio ex stipulatu p̄ dote, est actio bonęfi.ibi.in.§.sed & si nō.nu.9.

Actio de dote filiæ sui iuris effectę, in quartā imputatur & in collationem venit.ibi.nu.§.videamus igitur.nu.15.fo.185.

7 Actio protutelæ, quòd concurrat cum actione negotiorum gestorum vtili.in.l.à nō iudicis.nu.1.C.de testa.tute.fo.188.

7 Actio in rem, quòd detur contra hęredes p̄ parte, quā possidēt, regula cum fallentijs.in.l.pro hæreditarijs.nu.1.C.de hære.act.fo.141.

7 Actio iudicatur mobilis, vel immobilis, secundum naturam rei, quę in ea deducitur.in.l.j.nu.4.C.si aduer.transact.fo.97.

7 Actio personalis quæ proponitur pro aliqua re immobili, an poterit in loco, vbi res est conueuire.in.l.actor.nu.2.C.vbi in rem actio.fo.119.

7 Actio de dolo cessat, vbi habet locum restitutio in integrum.in.l.si ea quæ.nu.3.C.de fideiusso.mino.fo.94.

7 Actio quando distinguatur per actionem directam: & contrariam: & quomodo.in.l.curatoris.nu.2.C.de nego.gest.fo.88.

Actio quando dicatur directa respectu vtilis.ibi.nu.3.

Actio directa, quando habeat locum, & quando vtilis?ibi.nu.5.

Actio dicitur vtilis, respectu directę, quę cōpetit eodē casu.ibid.nu.6.

Item respectu directæ, quę alio casu competit.ibid.

7 Actio de constituta, vt detur, non requiritur, quòd debitum præcedat, quando quis cōstituit se soluturum post stipulationem.in.l.si pro alieno.nu.1.C.de constituta pecunia.fo.142.

Actio ex pacto nudo quando quis pacto se constituit soluturū debitū à se, vel ab alio.ibi.nu.2.

6 Actio quænam cedi debeat vni ex reis debendi, & quando, & quo iure, & inquantum cedi debeat?remissiuè.in.l.reos.ff.de duob.re.consti.nu.11.fo.91.

6 Actio vna in aliam deuoluitur, quando actoris interest.in.l.non quasi.§.si quis curator.ff.rem pupil.vel adol.sal.fo.nu.1.fo.106.

6 Actio de iure canonico oritur ex iuramento, & etiam exceptio. Et ex iuramento solo de iure ciuili nō orit naturalis obligatio. Et iuramentū non habet vim pacti.in.l.si quis pro eo.ff.de fideiusso.& mandat.nu.4.&.5.fo.78.

1 Actio de dolo concurrit cū alia actione generali, non speciali, in.l.hoc edicto.§.ait prætor.nu.2.ff.de dolo.fo.128.

1 Actio de dolo non concurrit cum interdicto vnde vi.ibid.nu.3.

7 Actio vtilis & directa, an sunt eædem in substātia.in.l.nominibus.nu.1.C.de actio.& oblig.fo.138.

Et an actio directa, & vtilis, sint eædem: in & habens actionem vtilem & instrumento habente executionem paratam, ex forma statutorum: an poterit petere executionem talis instrumenti.ibi.nu.3.

Et an actione directa agens & probans in ciuili, debeat obtinere.ibid.numero.4.

4 Actio potest quęri per patrem filio emancipato.in.l.vt iurisiurandi.§.si liberi.nu.1.ff.de operis liberto.&c.fo.184.

8 Actio quę nam competat aduersus procuratorū falsum, recipientē solutionem à debitore.in.l.falsus procurator.nu.3.C.de furtis & seruo corrupt.fo.5.

2 Actio furti qualiter dicatur competere legatario.in.l.sed nec legatarius.nu.2.ff.de condi.furti.fo.68.

Actio noua & assidua contrectatione rei furatæ absq; mutatione dominij, an nascatur.ibidem.nu.3.

8 Actio furti, & condictio furtiua, iuxta legem falsus procurator.cui competat.ibi.nu.8.C.de fur.& seruo corrup.fo.5.

7 Actio arbitraria, quæ dicatur.l.vnica,nu.1.C.vbi conueniatur, qui certo loco da.pro.fo.118.

Actio stricti iuris vtrum omnis dicatur arbitraria propter electionem loci.ibidem.nu.2.

7 Actio in rem, competit ecclesiæ pro rebus inuasis & venditis.in.l.vt inter diuinum.nu.4.C.de sac.san.eccles.fo.27.

2 Actio accedens cum alia principaliter, quòd non sapiat naturam illius, cui accessit; secus si subrogatur.in.l.item illa.§.quòd adijcitur.nu.3.ff.de consti.pecu.fo.76.

7 Actio depositi, quòd requirat summariam cognitionem quo ad ordinem iudicij.in.l.si quis.nu.1.C.depositi.fo.171.

7 Actio, id est actus pius. in authē.hoc ius porrectum.nu.1.C.de sacrosan.eccles.fo.24.

7 Actio præiudicialis tollit aliā, vt sup ea nō p̄cedat, si intentat anteq̄ sit conclusum in causa.in.l.compensationis.nu.13.C.de compensa.fo.168.

Index singularium materiarum

6 Actio de euictione qualiter detur inter diuidentes? in.l.qui Romæ pecuniam.§.duo fratres.ff.de verbo.obli.nu.27.fo.47.

1 Actio quomodo possit esse in pendenti? in.l.pomponius.nu.3.ff.de neg.gest.fo.116.

7 Actio personalis & hypothecaria cũ rei vendicatione, quod concurrãt fauore ecclesiæ.in.l.vt inter diuinum.nu.15.C.de sa.san.ec.fo.27.

7 Actio communi diuidundo: quando competat non possidenti.in.l.si probatum.nu.1.C.communi diuidundo.fo.131.

2 Actio in factum est subsidiaria, & inducta in varijs iuris articulis: & qui dicant isti varij articuli iuris.in.l.sancimus.nu.2.C.de sacros.eccle.f.26.

7 Actio mandati cum actione quod iussu, quando concurrat.in.l.si mãdator.nu.2.C.quod cum.eo.fo.160.

7 Actio personalis competens pro vsufructu, quòd tollatur longo tempore.in.l.corruptionem.nu.1.C.de vsuf.& habita.fo.128.

7 Actio vtilis sine cessione nõ transit ex cõtractu innominato, nisi in subsidium.in.l.data.nu.2.& 14.C.de actio.& obli.fo.136.

Et quando actio vtilis ex donatione insolutum transeat sine cessione. ibi.nu.3.&.15.

Et vnde oriatur actio vtilis, & an sit datiua.ibi.nu.11.16.&.19.fo.137.

Actio dicitur vtilis quadrupliciter.ibi.nu.17.

Actio vtilis in actionibus realibus: an dicatur natiua, an verò datiua.ibi. nume.20.

2 Actio ex contractu informatur per pactum incontinenti appositum, sicut per pactum nudũ in.l.prædia mihi.nu.1.ff.de actio.emp.fo.125.

Actio ex vendito, quòd nõ nouetur p stipulationẽ pœnalẽ.ibi. nu.4.

Actio ex stipulatu vt fiat quod conuentum est, an nouetur per stipulationem pœnalem.ibidem.nũ.5.

6 Actio furti ꝙ non detur ei, cuius interest ratione actionis personalis.in l.eum qui.ff.de furtis.nu.1.fo.121.

4 Actio ex testamento, licet sit stricti iuris: habet tamen inter bonę fidei in.l.si quando quis.§.hæres.nu.5.ff.de lega.primò.fo.26.

7 Actio vtilis regulariter non transfertur, nisi credatur.in.l.non solutum. nu.2.C.quando fiscus vel priua.fo.140.

Actio vtilis ex datione insolutum transfertur sine cessione.ibi.num.5.

Actio directa non competit nisi sit cessa, vel mandata.in.l.non solutum.nu.6.C.quando fisc.vel priua.fo.141.

7 Actio quæ nam competat creditori contra illum, contra quem pecunia est deposita.in.l.acceptam.nu.13.C.de vsur.fo.170.

2 Actione quá nam agatur per secundum creditori contra primum vendentẽ pignus, ad illud quod superest de pretio.in.l.j.nume.1.ff.de distract.pigno.fo.143.

5 Actiõe vna electa, alia nõ tollitur, quando sunt plura facta, plures agendi formæ, & plures tituli criminis in.l.prætor.§.vnde quæritur.nu.5. ff.de public.& vectiga.fo.5.

2 Actiõe ex empto mota de euictione, inspicitur valor rei tempore quo euincitur.in.l.titius.nu.4.ff.de actio empti.fo.126.

2 Actione depositi, quis non tenetur per solum contractum adhibitum circa rem depositam in.l.depositum.§.si rem.nu.2.ff.deposi.vel contra.fo.101.

6 Actione furti mota non habetur ratio percipiendi cum alterius iniuria. in.l.si quis vxori.§.si seruus.ff.de furtis.nu.1.fo.126.

2 Actione quá agatur contra furem ementem rem à titio bonafide possessam.in.l.& ideo.§.neratius.

1 Actione quod met. præposita, distinguitur, an res erat eodem modo peritura penes actorem.& quomodo? in.l.si cum exceptione.§.quatenus.nu.4.ff.quod met.causa.fo.127.

5 Actione quá nam in hoc.§.iudex contra quem agi intelligi debeat.in l.si quis missum.§.iudex.nu.1.&.2.ff.de dam.infecto.fo.39.

5 Actione quá nam agatur, quando ædificatur in publico, vt satisdatio committatur? remissiuè in.l.stipulatio.§.habet aũt.nu.3.de noui operis nuntia.fo.26.

5 Actione ciuili & criminali simul proposita, si non sit oppositum procedit iudiciũ.in.l.fundũ titia.ff.de excep.seu pręs.& prę.nu.10.f.170.

7 Actione quá nam agatur ex contractu emphy.in.l.ius emphyteuticarium.nu.11.C.de iure emphy.fo.178.

6 Actione commodati contraria non venit nisi dolus solùm.in.l.si seru' communis.§.quo verò ad mandati.nu.4.fo.127.

6 Actione depositi contraria quæ datur depositario contra dominum, venit leuissima culpa.in.l.si seruus communis.§.quo verò mandati.numero.3.fo.127.

5 Actione vna electa: alia tollitur, quando vnum est factum, & vnus titulus criminis: & plures sunt agendi formę.in.l.prætor.§.vnde queritur. nu.3.ff.de pub.& vectigal.fo.51.

2 Actione tutelæ quæ culpa veniat, & quomodo tutor, & an remoueatur propter leuissimam culpam? in.l.quod nerua.nu.33.ff.depositi vel cõtra.fo.107.

Actione ex testamento quæ culpa incidire possit? ibidem.nu.38.

2 Actione commodati qua culpa quis teneatur? in.l.quod nerua.nu.25. ff.depositi vel contra.fo.107.

6 Actione iniuriarum quando criminaliter agitur, quando pœna imponitur alternatiuè.in.l.de iniuria.ff.de iniur.& fa.lib.nu.7.fo.143.

Actione quá nam contra ciuitatis debitores agatur? in.l.apud quos.nu. 2.C.de debito.ciuita.lib.11.fo.42.

2 Actione ex empto, de omnibus quæ dolosè fiunt agitur in.l.si res vendita.§.venditor.nu.1.ff.de act.emp.& vendi.fo.120.

5 Actione quá nam cogatur communicare creditor, qui totum recepit altero negligẽte.in.l.si nõ expedierit.§.j.ff.de bo.aut iud.pos.n.1.f.138.

4 Actione in factum agit quis ex carbo.edict.vt constituatur possessor, in.l.carbonianũ.§.missum.nu.5.de carboñ.edict.fo.179.

6 Actione prima cum agi possit, vbi à trãsactione recedetur, & qualiter? in.l.pupilli.§.j.ff.de sol.& libera.nu.4.fo.98.

6 Actione reali contra forensem pro fundo qui est in hac ciuitate, agere possum, vel mista merè psonali.in.l.forma.§.j.ff.de cẽsib.nu.3.fo.253.

8 Actione quá nam act.repetet solutũ creditoribus ille, qui hæreditatẽ restituit? in.l.lex senatuscon.nu.1.C.ad senatuscõ.treb.fo.49.

4 Actione personali quis pro re aliena potest teneri.in.l.si tibi.§.si testamento.nu.3.ff.de lega.primo.fo.23.

6 Actione tutelę agitur tutela finita.in.l.cum pupillo.ff.rem pupil.vel ado.sal.fo.nu.1.fo.106.

1 Actione famosa quando agitur ciuiliter debent exprimi ea, quæ exprimerentur si ageretur criminaliter.in.l.sed & si de dolo.ff.in hac actione.nu.1.ff.de dolo malo.fo.131.

2 Actione præscriptis verbis mota concluditur ad interesse etiam quòd præstetur quod est promissum, in.l.ob eam causam.nu.1.ff.de præscriptis verbis.fo.136.

2 Actionem arbitraria in actionibus bonęfidei propter locum non esse. in.l.arbitraria.nu.1.ff.de eo, quod certo loco.fo.71.

3 Actionem habens pro quinquaginta, si petit centum: quòd iudicium teneat.in.l.si cõstante.ff.si bona.nu.7.ff.solu.ma.fo.23.

2 Actionem vbi ille qui tenetur mihi cedere, non reperitur, lex mihi cedit.in.l.æquum.nu.1.ff.de institoria act.fo.93.

2 Actionem competere ex locatione facta per abbatẽ intrusum: abbati verò cessionẽ.in.l.si vrbana.nu.5.ff.de condi.indebi.fo.62.

Actio ex locatione facta à prædone, cõpetit pupillo & militi.ibi.nu.6.

2 Actionem si quã mihi cedere teneris, de eo quod volo facere, debes.in l.idemꝗ.§.si cui.nu.1.ff.commodati.vel contra.

3 Actionẽ habens de peculio, quando possit de ea compensationem opponere? in.l.si filiofa.nu.4.ff.solu.mat.fo.23.

6 Actionem in factum ex sententia interlocutoria nasci.in.l.si postulauerit.§.liber homo.ff.ad leg.iul.de adul.& stup.nu.1.fo.175.

Actionem mouere quilibet potest: vt vltima defuncti voluntas executioni mandetur.in.l.si quis autem.nu.4.in authen.de ecclesia.ti.fo.57.

4 Actionem habens ad rem, quando possit agere vt sibi caueatur? in.l.liberationem.§.nunc de effectu.nu.3.ff.de lib.lega.fo.97.

6 Actionẽ in genere damus: & sic ꝙ sit in genere actio.in.l.si seruus communis Meuij.§.cum seruus fructuarius.ff.de.stipul.seruo.nu.2.fo.67.

5 Actionem descendentem ex delicto intentans tenetur exprimere diẽ, & locum.in.l.& an eadem.§.actiones.ff.de excep.rei iudi.nu.9.fo.173.

Actio personalis in rem scripta regulatur secundum naturam actionũ personalium.ibid.nu.17. Et in ea ex iure superuenienti potero iterum agere. Et quando agenti tali actione obstet exceptio rei iudic.nu.18.

2 Actionem oriri ex iuramento voluntario, vel iudiciali, non ex necessario.in.l.postea.§.si petitor.nu.1.ff.de iureiu.fo.26.

Actio, quæ oritur ex iuramento, quando sit datiua & quando natiua. ibi.nu.2.

Actionem in factum ex sententia oriri.ibi.nu.3.

Et an in actione in rem, locum habeat in factum actio? ibidem.nu.4.

3 Actionem duplicem quis potest intentare, quando probabiliter incertus.in.l.siue contra.§.quia Plautianum.nu.6.ff.de lib.agno.fo.41.

Libellus in hac actione.ibidem.nu.7.

3 Actionem pręiudicialem in rem potest quis intentare qualibet actione quę datur pro iuribus incorporalibus.ibidem nu.3.

3 Actionem personalem quæ competit mulieri, vel hypothecaria pro dote, vir nõ intentat suo noĩe scilicet qñ agiť ratiõe inopię, sed noĩe mulieris.in.l.si constante.nu.61.ff.solu.mat.fo.20.

6 Actionem furti non habet ille, cuius interest ratione obligationis.in.l. eum qui.§.an pater.ff.de furtis.nu.1.fo.121.

6 Actiones si plures sunt ex vno tantùm facto descendentes, qñ ex vna solum agi possit remissiuè.in.l.nunquam.ff.de priuat.deli.nu.3.fo.118.

7 Actionẽ psonalẽ ad rem habens, quando agat ad preciũ in subsidiũ rei perempte.§.remissiuè.in.l.mater tua.nu.13.C.de rei vendica.fo.125.

3 Actionem directam habens si consequitur vtilem, quòd illam non intentat.in.l.vsufructu.nu.1.ff.solu.mat.fo.32.

8 Actiones reuocatorię sunt quatuor.in.l.defuncto.nu.8.C.si in frau.pa. à lib.alie.fac.sit.fo.7.

7 Actiones iudicantur inter mobilia, & immobilia, respectu illius, quod venit in obligatione.in.l.si ad resoluendã.nu.1.C.de prędijs & alijs reb. mino.&c.fo.195.

7 Actiones plures competunt pro recuperatione rerum ecclesiæ.in.l.sancimus.nu.14.C.de sac.san.ec.fo.26.

7 Actiones vtiles intentantur nomine cessionarij: directę verò nomine mandantis.in.l.emptor.nu.1.C.de hære.vel action.vendi.fo.173.

Et libellus

In prælectio. Bar.

Et libellus in actione vtili.ibi.nu.3.
Et habẽ actiões vtiles si alteri illas cedat apud ipsũ nihil remanet.ibi.n.2.
Actio in rem, quòd possit cedi,& cessionario competit vtilis actio .ibi. dem.in.l.certi & indubitati iuris.nu.1.
Et an actio iniuriarum cedi possit? remissiuè.ibi.nu.5.
1 Actiones descendentes ex maleficijs,& etiam cõtinentes causam famosam ex maleficio tolluntur ipso iure per pactũ .quia sunt debiles.in.l.si tibi decẽ milia.§.quædam.nu.1.ff.de pactis.fo.85.
6 Actiones quęsitæ hæredi facto suo non transeunt in fideicõmissarium. in.l.hæres à debitore.ff.de fideiusso.& manda.nu.1.ff.72.
2 Actiones directæ & contrariæ ex quibus contractibus oriantur. in.l.in conmodato.§.contraria.nu.1.ff.cõmodati.fo.82.
Actione contraria mota, an veniat dolus vel culpa.ibidem.nu.2.
4 Actiones quęsitę ex prouisione defuncti veniunt in restitutionem etiã in liberis primi gradus.In.l.postulante.§.sed & in huiusmodi.nu.1. ff. ad senatusconsul.trebel.fo.151.
2 Actiones duæ pariter principales ad idem tendentes, quòd vna nõ tollitur per aliam.in.l.prædio mihi.nu.3.ff.de act.empti.fo.125.
8 Actiones quæ competunt pro retinenda possessione, quot sunt.in.l. incerti.nu.4.C.de interdict.fo.93.
5 Actiones transeunt ad hæredes, quæ non requirunt factum personæ.in.l. sub ea.ff.de act.& ob.nu.2.fo.180.
Stipulatio concepta voluntate stipulatoris, an valeat? remissiuè.ibi.
1 Actiones aliæ sunt natiuæ, aliæ datiuæ.in.l.iurisgentiũ.§.& ideo puto. nu.1.ff. de pactis.fo.81.
2 Actiones quòd non transferantur per restitutionem hæreditatis, nisi restituantur ei & eo modo sicut testator iussit.in.l.si mulier.§. ex asse. nu.1.ff.de iure.dotium.fo.156.
6 Actiones pœnales cõpetentes defuncto tanquã vni de populo, nõ transeũt ad hæredes, nisi lis cõte.in.l.ciuilis.§.j.ff.de priuat. delict.n.2.f.113.
6 Actiones cùm plures competant pro tigno alieno iniũcto qualiter vna per aliam tollatur.in.l.sed si proponas.ff.de.nu.1.fo.130.
Actiones plures quando se habent vt excedentia & excessa, vna per aliã non tollitur.ibidem.nu.2.
7 Actiones personales durant triginta annis.in.l.receptitia.nu.1.C.de constitu.pecu.fo.142.
7 Actio de constituta habet duo priuilegia.in.l.receptitia.nu.1.C.de cõstitu.pecu. fo.142.
8 Actiones reuocatorię hoc habent, vt ad eos perueniat domũ, bonis principalis excessis. in.l.j.nu.2.C.de reuo.his qui in frau.cre.fo.92.
Actione reuocatoria vbi agetur contra mulierem super bonis in dotem datis in fraudẽ creditorũ, nõ reqrit̃ scientia fraudis.ibi.in.l.ignotũ.nu.2.
6 Actiones quot dentur contra eum qui iniũxit lignum alienum in muris suis.in.l.lex.xij.tabular.ff.de tigno iniunct.nu.1.fo.130.
6 Actiones pœnales si competunt ad vindictam, non non trãseunt ad hę redes nisi lite cõtestata. si verò competũt ad rem familiarem, tunc trãseunt ad hæredes.in.l.ciuilis.§.j.ff.de public.iud.fo.118.
8 Actiões sine restitutione in quibus casibus transeant. in.l.sancimus.§. cum autem.nu.6.C.ad senatuscon.or.fo.50.
5 Actiones duæ quando oriãtur ex eodem contractu.in.l. cõsensu fiunt. ff.de act.& oblig.nu.fo.179.
2 Actiones diuersæ eiusdẽ speciei ad diuersa cõpetentes, possunt simul in eodẽ libello cumulari.in.l.nõ est nouũ.nu.1.ff.de actio empt.fo.121.
Actionẽ vbi quis diuidit, potest cogi quòd reducat in vnum.ibi.nu.3.
5 Actiones quas prætor pollicetur quæ sint ciuiles, & quando pretoriæ. in.l.prętor.nu.3.ff.si quis omissa causa test.fo.189.
7 Actiones persecutoriæ, quando sint perpetuæ.in.l.si ab hostibus.nu. 4.C.quib.ex cau.ma.in integ.fo.130.
8 Actiones quę nõ cõtradicunt origine adinuicẽ, sed in exercitio, quis debet vnam eligere.in.l.j.nu.2.C.de.fur.&.ser.corrupto.fo.3.
5 Actiones rei persecutoriæ ex neutra parte sunt ppetuæ: Persecutoriæ ex parte actoris:& pœnales ex parte rei:& finiũtur anno.in.l.in on or arijs.ff.de act. & ob.n.1.fo.181.
Actiones quæ nõ dantur post annum nõ transeunt in heredẽ.ibid.n.6.
Actiones quæ nõ dãtur post annum, non in hæredem.ibi.nu.1.
Actiões quæ ex patrimonio dantur, sunt rei persecutoriæ, quæ extra patri.pœnales.ibi.nu.6.
Actio rescissoria an competat nõ petita restitutione.ibi.nu.7.
Actio furti manifesti licet sit pœnalis ex parte rei, ita tamen non est annalis, sed perpetua.ibi.nu.2.
Actio pœnalis ex parte actoris & rei, vel rei tãtùm, durat anno, nisi succedat in locum actio.persecutoriæ, qua prius tenebatur.ibi.nu.3.
Actio vtilis quæ datur cõtra illum, qui dolo desijt possidere, ex quo in locum rei persecutoriæ ex vtraq; parte succedit, est perpetua.ibi.nu.4.
3 Actiones infra sunt sublatę culpa vel facto eius qui cedere debet, tũc excep.cedẽdarũ actionũ obstat.in.l.si pupil.n.5.ff.de admi.& pi.tut.f.65.
1 Actiones particulares competentes bonorũ possessori nõ sunt prætoriæ.in.l.ordinariũ.nu.1.ff.de possessoria hære.peti.fo.171.
5 Actiones plures ad eandem rem ex diuersa causa competentes, an possunt simul cumulari.in.l.naturaliter.§.nihil conmune.nu.11.ff.de acqui ren.possessio.fo.89.
3 Actiones nascentes ex quasi contractu sunt de iure ciuili.in.l. contrariam.nu.2.ff.de contra.in.l.tute.fo.93.
1 Actiones sunt de iure ciuili.in.l.ex hoc iure.nu.13.ff.de iusti.& iure. fo.8.
3 Actiones non veniunt appellatione bonorum mobilium & immobilium.in.l.centurio.nu.28.ff.de vulg.& pup.sub.fo.148.
1 Actiones quænam perpetuentur per solam citationem:& quę per litis contestationem.in.l.ex hoc edicto.nu.5.ff.de eo per quem factũ erit. fo.68.
1 Actiones descendentes ex delicto cedi possunt.in.l.quod si in diẽ.§. Iulianus.nu.1.ff.de peti.hære.fo.167.
1 Actiones descendentes ex quasi delicto, non transeunt ad hæredes. in l.si filiusfa.§.iudex.nu.1.ff.de iudicijs.fo.153.
2 Actiones tres competunt illi, qui soluit æstimationem rei commodatæ, quæ reuersa postea est ad dominum.in.l.in commodato.§.rem cõmodatam.nu.1.ff.commodati.fo.83.
5 Actiones reuocatoriæ qualiter nominentur.l.hac in factum.ff.quæ in frau.cred.nu.2.fo.145.
4 Actiones restitutione facta à patre filio in casu huius.l.in filium, transeunt ex trebellia.in.l.cum filio.numero.11.ff.de legatis primo. fo.7.
6 Actiones populares tendunt ad vindictã.in rub.de popularibus actionibus.nu.1.fo.148.
Et populares dicuntur, quia cuilibet de populo competunt.ibid.nu.2.
6 Actio in factum ciuilis pro crimine expilatæ hæreditatis iure inducta est.in.l.si quis.ff.de crimine expilatæ hæredit.nu.1.fo.146.
6 Actioni populari nõ possit accedere fideiussor.in.l.si quis pro eod.§. pro furti actione.ff.de fideiusso.& manda.nu.1.fo.79.
1 Actionibus ad vindictam motis vna tollit aliam, quia executio mulctæ habet annexam substantiam.in.l.si seruum.nu.1.ff.si ex nox.cau. aga.fo.67.
5 Actionibus præiudicialib⁹ duabus simul ꝓpositis, super vtraq; proceditur, si sunt æqualis potentiæ, aliàs super maiori.in.l.si inter me & te. ff.de excep.rei iud.nu.1. fo.174.
2 Actionibus stricti iuris motis an præstetur istud iuramentum veritatis in litẽm.in.l.nummis.nu.7.ff.de in litem iurando.fo.38.
2 Actionibus turpibus motis, quando ille cui defertur iuramentum scit veritatem, quòd tunc non possit illud deferre.in.l.iusiurandum. §. ait prætor.nu.13.ff.de iureiurando.fo.37.
2 Actionibus in popularibus,& criminalibus, quòd non possit pacisci, vel transigi in præiudicium aliorum.in.l.eum qui.§.in popularibus. nu.3.ff.de iureiurando.fo.31.
8 Actionibus hypothecarijs realibus à creditorib⁹ motis præfertur ille, qui est prior tempore,& in tacita hypothecaria præfertur dos.in.l.scire debes.nu.3.&.4.C.de priuileg.dot.fo.92.
Et quid de priuilegijs personalibus.& quòd æstimatur ex causa, non ex tempore.ibi.nu.2.fo.10.
1 Actionis appellatione venit exceptio facti vel intentionis.in.l.hoc edicto.§.idem Pomponius.nu.1.ff.de dolo.fo.128.
2 Actionis diuersitas & qualitas quòd cognoscitur ex medio concludẽdi.in.l.certi condictio.nu.2.&.3.ff.de rebus credi.fo.9.
1 Actionis appellatione continetur omne remedium, quo alicui potest esse consulium.in.l.& eleganter.numero.1. ff. de dolo malo. folio 129.
1 Actionis appellatione continetur exceptio.in.l.hoc edicto.§.ait prætor.nu.1.ff.de dolo.fo.128.
8 Actis exemplatis authoritate iudicis, coram quo facta sunt, debet dari fides.in.l.eos qui.§.super his.nu.2.C de appel.& consul.fo.83.
1 Actor constitutus in consilio generali alio non apparente, de iure communi procedit.in.l.nulli.num.6.ff.quod cuiusq; vni.no.folio.112.
Actor accusans contumaciam rei, non debet recedere à foro, nisi licẽtiatus.in.l.si quis.numero.1.C.de decurioni.& eorum filijs.libro.10.folio.20.
Actor & reus denegantes præstare tale iuramentum, quod cadant à iure suo per sententiam, non ipso iure,& quid in iuramento calũniæ in re.in authen.vt litig.iu.nu.3.fo.56.
2 Actor qui in prima dilatione fecit quicquid potuit, in faciendo citari duos testes, qui non venerunt, quòd habebit secundam dilationem solum, ad producendum illos duos testes.in.l.admonendi.nu.8.ff.de iu reiurando.fo.32.
2 Actor quòd dicitur esse in mora, quãdo recusat recipere sine iusta causa.& quæ dicatur iusta causa. in.l. sed & si alia.nu.2.ff.de consti. pec. fo.76.
Actor qui non venit die statuta in loco solutionis, dicitur in mora.in.l. item illa.nu.1.&.5.ibi.
Et quando post diem statutum possit in mora constitui.ibi.nu.7.
Actor debet ire ad locum rei, vt sibi soluatur.ibi.nu.3.
Et ante diem quando solui possit.ibi.nu.4.
5 Actor etiã si super mãdato disputatur consiliũ est, ꝙ cõpareat,& cõtumaciã rei accuset.in.l.si finita.§.Iulianus.nu.15.ff.de dam.infect.fo.34.

Index singularium materiarum

8 Actor contra reum conuenientem, non potest opponere exceptionē declinatoriam iudicij. in aut. & consequenter. nu. 3. c. de senten. & interloc. om. iudi. fo. 71.

Et quid si actor ex natura causæ, ad alium iudicem de necessitate iuisset. ibidem.

8 Actor datus ad litem, non potest prosequi causam appellationis, in eadem lite interpositam. & quid si velit prosequi? in. l. si actor. nu. 2. & 5. C. de appel. & consul. fo. 83.

Actor constituitur à tutore, seu curatore, iudice authorizante, vel à iudice curatore postulante. ibi. nu. 3. 1. & 4.

8 Actor, si elegit mitti, & missus est in possessionem bonorum rei contumaciter absentis, sibi non præiudicat, quin possit facere reum personaliter capi. in. l. consentaneum. nu. 17. C. quomodo & q̄n iudex. fo. 65.

5 Actor, an debeat comparere in quolibet termino. in. l. si finita. §. Iulianus. nu. 10. ff. de dam. infect. fo. 34.

Actor si comparuit, licet rei contumaciam accusauerit, attamen debet licentiatus recedere. ibidem. nu. 11.

7 Actor in libello potest facere mentionem de exceptione rei, & replicatione. in. l. si cùm pater. nu. 1. C. si aduer. rem iudi. fo. 95.

7 Actor allegans contractum, ex quo dicit sibi aliquid deberi ex pręstatione lōgi tpis, an valeat. in. l. si certis annis. nu. 4. C. de pactis. fol. 57.

8 Actor contumax, quando condemnatur in expensis: an debeat citari ad audiendam sententiam expensarum, in. l. non ignorat. nume. 6. C. de fruct. & lit. expen. fo. 78.

1 Actor vniuersitatis non potest constitui ad lites futuras: sed ad plures præsentes sic. in. l. illud. §. sed si ita. nu. 2. ff. quod cuiusq; vni. no. fo. 113.

1 Actor priuati constituitur etiam ad futuras lites. ibidem. nu. 3.

1 Actor constitutus ab ordine decurionum reuocari non potest, sine auctoritate superioris, lite contestata. ibidem. §. quod si actor. nume. 1.

5 Actor est in quasi possessione seruitutis, sed reus poterat illum prohibere aliquo iudicio possessorio, & ab illa illum remouere, sed primum decretum fuit interpositū iuxta formā huius legis, an reus reuersus poterit agere illo possessorio. quòd sic, si intra annū veniret. in. l. si prius. nu. 20. ff. de noui operis nun. fo. 22.

Et q̄ paria sunt amittere possessionem, & amittere actionē pro ea. ibi.

7 Actor post constitui ad vnā rē. in. l. neq; tutores. n. 8. C. de procu. f. 80.

Actoris officium quòd finiatur finito tutoris officio. ibi. nu. 9.

3 Actor impeditus in termino facto aduersarij producere eius iura: quòd poterit post terminū producere. in. l. si cū ipe. n. 3. ff. de excu. tu. fo. 88.

8 Actor in causa appellationis, si probauit illud, quod nō potuit probare in prima causa: potest pronūciare primam sententiam iniustam, respectu iuris partis: licet nulla fuerit iniquitas iudicis. in. l. eos. nu. 9. C. de appella. & consulta. fo. 82.

8 Actor, qui iudicem delegatum impetrauit, quid facere debeat. in aut. qui semel. nu. 12. C. quomodo & quando iud. fo. 65.

6 Actor vniuersitatis constitutus decreto superioris, & procurator cōstitutus à pupillo cū authoritate tutoris, reuocatur sine superioris decreto: & procurator à solo tutore. in. l. actor. ff. rem ra. hab. nu. 9. fo. 113.

6 Actor vniuersitatis, si constat de mandato, nō cauet de rato. in. l. actor. ff. rem rat. habe. nu. 1. & 2. fo. 113.

6 Actor pupilli pōt cōstitui, vel q̄ tutor ipm cōstituat, & iudex decretū interponat: vel quod iudex constituat ipsum ad tutoris petitionem. in l. actor. ff. rem ra. habe. nu. 2. fo. 113.

7 Actor confitens lit. contest. sed dolo plus petijsse, non punitur hac lege. in. l. odiosa. nu. 3. C. de plus peti. fo. 115.

7 Actor q̄n dicatur liberare reū, & sic implere cōtractū ex parte sua: vt hēat actionē scriptis verbis. & q̄n dicatur sibi subueniri per hāc actionem. in. l. siue apud. nu. 9. 15. & 19. C. de transact. fo. 66. & seq.

7 Actor sequitur forum rei, etiam quādo petitur restitutio aduersus cōtractum. in. l. quoniam. nu. 1. C. vbi & apud quem cog. fo. 110.

1 Actor contra nō gerentem, quæ accessiuit quædam gesturus quę alijs gesturus erat, quid probare debeat in. l. si pupilli. §. videamus. n. 6. ff. de neg. gest. fo. 116.

1 Actor dicitur qui primò ad iudicium prouocauit. in. l. libertus. nu. 2. ff. de in ius voc. fo. 58.

6 Actor vniuersitatis q̄n cōstituit, nō reqrit decretū supioris, nisi ī ptinētibꝰ pariter ad supiorē & vniuersitatē. in. l. actor. ff. rē ra. ha. n. 8. fo. 113.

6 Actor pupilli non cauet de rato, si constat de mandato tutoris, decreto iudicis, & q̄ causa est legitima. in. l. actor. ff. rem ra. hab. nu. 4. fol. 113.

6 Actor pupilli q̄n est cōstitutus à tutore, cauet tutorē ratū habiturū: q̄n à iudice, cauet pupillū rat. habiturum. in. l. actor. ff. rē ra. hab. n. 5. f. 113.

7 Actor, q̄ possit cogi ad cauendum, si transactio est interposita sup cōtractu bonæfidei. in. l. siue apud. nu. 13. C. de transact. fol. 66.

Actor agens ob non seruantem transactionem, an debeat prosequi primam instantiam, vel de nouo inchoare. ibi. nu. 25. fol. 67.

7 Actor quispiam dicatur, an syndicus de iure canonico non magni refert. in. l. sed hodie. nu. 3. C. de epi. & cle. fo. 29.

1 Actor dilatione data reo, an possit vti eo inuito? in. l. si iudex. nu. 1. ff. de mino. xxv. ann. fo. 137.

Actor qui actionem proposuit, vsq; in finem perseuerare debet. in. §. omnem verò. nu. 1. in aut. de litigi. & deci. fo. 50.

Voluntarium quod est à principio, ex post fit necessariū. ibi ei.

8 Actor in casu huius authen. in fin. cadit ab instantia omni actione, non ipso iure, sed per sententiam. nec tamē requiritur nouus libellus, sed ex officio iudicis deseruiēte primæ actioni propositę. hoc fiet in authen. q semel. nu. 20. & 21. quomodo & q̄n iudex. fo. 66.

8 Actor probare se rem locasse vel precario cōcessisse, & eum contumacem fuisse in restituēdo, in hoc iudicio debet. in. l. non ab. re. nu. 2. C. vn de vi. fo. 97.

3 Actor constitutus à tutore non facit inuentarium. in. l. tutor qui reper. nu. 2. ff. de admini. & peri. tuto. fo. 59.

7 Actor potest vti dilatiōe, quæ datur reo. & cōtra. in. l. petēda. nu. 2. C. de tempo. in integ. restitu. fo. 102.

Actor cum porrigit libellum restitutiōis in prin. quadriēnij, si tēpus labatur ob disputationes, an sit danda dilatio ad probandum, quę excedat totum tempus? ibi. nu. 3.

Et an idem sit in instantia causę principalis, & in causa appellationis. ibidem. nu. 4.

8 Actor an possit reconueniri de causa criminali? in authē. & cōsequētur. nu. 7. C. de sen. & interloc. om. iudi. fo. 71.

Actor reconuentu non potest reum per modum reconuentionis reconuenire. ibi. nu. 8.

Actor in causa reconuentionis, priuilegio causæ potest recusare iudicē, nō priuilegio q̄ eximat personā actoris ab illa iurisdictione. ibi. nu. 9.

5 Actor absens ad præscriptionē interrūpendā tenetur mittere procuratorē. in. l. quia tractatus. ff. de diuer. & temp. præs. nu. 3. fo. 175.

1 Actor ciuitatis, tutor, vel prælatus cum cōtrahit, quomodo obligatio cōtrahatur. remissiuè. in. l. si pupilli. §. item procurator. nu. 9. ff. de negotijs gestis. fo. 115.

4 Actor si non probatur quod est causa sine intentiōis, succumbit. in. l. eum qui. nu. 1. ff. ad senatusconsultum trebel. fo. 151.

6 Actor & reus vbi est contumax, iudex pōt procedere ex suo officio & & citare vtrunq;, & absoluere reum ab instantia iudicij. & est speciale in causis fiscalibus. in. l. ex quibusdam. §. senatus cēsuit. ff. de iure fis. nu. primo. fo. 229.

Actore absente q̄ possit procedi ad diffinitiuam. nu. 3.

7 Actor ex contractu transactionis, an habeat actionē præscriptis verbis. vt promissa seruētur. in. l. si pro fundo nu. 2. C. de trāsact. fo. 69.

6 Actor quòd teneatur edere reo ad actionem fundandam. in. l. qui tabulas. ff. de furtis. nu. 4. fo. 122.

2 Actor si petat totam rem, & in fine iudicij apparet reum possidere pro parte: iudex pro parte condemnat, & sententia valet. in. l. si constāte. §. si bona. nu. 6. ff. solut. mat. fo. 23.

7 Actor quando scit se iustam causam non habere, & vult quòd detur sententia propter stipulationem. de euictione, quomodo iurabit. in. l. cum & iudicis. nu. 20. C. de iureiur. propter calum. dan. fo. 106.

1 Actor in iudicio si appareat carere actione: licet non allegetur per reū, absolutio sequitur. in. l. si vnus. §. pactus ne peteret. nu. 20. ff. de pactis. fo. 87.

7 Actor quando constituitur à iudice tutore petente, & quando est constitutus à tutore cum iudicis in quo differant. in. l. neq; tutoris. nu. 19. C. de procu. fo. 80.

Actor an possit petere pronuntiari sibi actionem competentem. ibi. nu. 6.

7 Actor in libello potest facere mentionem de exceptione aduersarij: & sua replicatione. in. l. si pecuniā. §. nam intentio. nu. 2. C. de nō nu. pecu. fo. 163.

Actor si impetrauit iudicem contra reum, quem conuenit: & reus reconuenit actorem, si actor vult desistere: reus cogit actorem ad persistendum. in. §. illud. nu. 4. in authen. de excu. & his qui. fo. 46.

Actor reconuentus à reo, an possit iudicem recusare? ibidem numero. 6.

2 Actòr dicitur plenè probasse, quando iudex ex ostensis sibi est adductus ad fidem & credulitatem. in. l. admonendi. nu. 15. ff. de iureiurando fo. 32.

1 Actor reo & reus actori quando edere teneatur? in. l. qua quisq;. §. editiones. nu. 7. ff. de edendo. fo. 74.

5 Actor quando possit petere sibi pro debito caueri, vel instrumentum fieri. in. l. si finita. §. eleganter. nu. 5. ff. de dam. infect. fo. 38.

7 Actor tenetur edere reo: ad exceptionem fundandam. in. l. & quæ. nu. 1. & 3. C. de edendo. fo. 48.

2 Actor quando dicatur nil probasse. in. l. admonendi. nu. 13. ff. de iureiurando. fo. 33.

7 Actor redire ad pristinam instantiam, an verò de nouo inchoare debeat: quando à transactione receditur. in. l. si diuersa. nu. 5. C. de transactio. fo. 62.

5 Actor in hoc iuterdicto, semper debet probare se possidere tempore litis contestatę. l. ait prætor. §. quod ait prętor. ff. vti possidetis. nu. 14. fo. 156.

5 Actor qui ciuiliter, & naturaliter possidet contra reum turbātem, qui nullo

nullo modo possidet:obtinet si probat se sic possidere tẽpore litis con testatæ.l.ait prætor.§.quod ait prætor.ff.vti possidetis.nu.2.fo.156.
1 Actor probat negatiuam,quando est fundamentum suæ intentionis. in.l.si per alium.§.docere nu.2.ff.ne quis eum qui in.fo.62.
1 Actor probat quantitatem sui interesse,per iuramentum.ibi.nu.3.
3 Actor an possit constitui per tutorem si nulla subsit necessitas.in.l.de creto.nu.1.ff.de admi.& pe.tut.fo.62.
1 Actor non declarat probationes factas per testes vel instrumenta.in.l. idem pomponius.§.si plures.nu.2.ff.de rei vend.fo.172.
7 Actore absente,& reo præsente & instãte,hodie negotium liqdari po test.in.l.properandum.§.& si quidem.nu.15.C.de iudi.fo.111.
2 Actore plenè probante,& reo semiplenè,qñ probatio actoris elidatur in.l.admonendi.nu.50.ff.de iureiur.fo.35.
8 Actore absente hæc auẽ.tria iura de antiquo immutat.in auẽ.qui semel nu.17.C.quomodo & quando iud.fo.66.
Actore volente procurator & defensor admittitur ad iurandum, & re spondendum.in.l.non solum.nu.4.ff.de procur.fo.107.
1 Actore absente potest negotium liquidari.& pronũtiari.in.l.& post nu.3.ff.de iudicijs.fo.158.
4 Actore petente plus debito,reus non condemnatur in expensis,nisi actor offerret se recipere partem,quæ non est in controuersia. in.l.qui solidum.nu.2.ff.de lega.ij,fo.46.
8 Actore præsente quomodo procedatur contra reũ absentem.in.l.con sentaneum.nu.14.C.quomodo & quando iudex.fo.65.
3 Actore probante plenè de credito. & reo semiplenè de solutione, res efficitur dubia.in.l.vulgo.nu.3.ff.de admini.& peri.tuto.fo.62.
5 Actori qualiter cõsulatur:si reus in territorio iudicis nihil possidet?vbi ꝙ iudex pronuntiat actorem mittendum in bona,quæ sunt etiam in alterius territorio,& iudex in cuius territorio sunt,exequitur.in.l.cum vnus.§.j.ff.de bo.auth.iud.pos.nu.1.fo.140.
8 Actori absenti post litem contestatam,& liquidato negotio,debet statui tempus decem dierum pro singula dilatione:& dari annus anteq; perueniatur ad diffinitiuam.
At negotio liquidato dilationis triginta dierum iuxta hanc auẽ.dare.in auẽ.qui semel.nu.8.&.9.C.quomodo & quando iudex.fo.65.
1 Actori in iudicijs in his quæ litis ordinationem respiciunt faueri. in.l. pedie.nu.2.ff.qui satisd.cog.fo.63.
7 Actori & reo quando subueniatur per actionem de dolo,propter non obseruantiam transactionis,in.l.siue apud.nu.18.C.de transa.fo.67.
6 Actum nunquid sit tacitè vel expressè,semper inspicitur.in.l.semper in stipulatio.ff.de reg.iur.nu.1.fo.261.
Domus si venditur vsq; ad talem domum,an illa includatur,inspicitur quantitas pretij.ibi.
1 Actore creando vltra decretum decurionum tutius est ꝙ etiam interueniat superioris authoritas.in.l.nulli.nu.7.ff.quod cuiusq; vniuer.nomine.folio.112.
5 Actoris partes sustinere dicitur,qui necesse habet probare de iure suo. in.l.si prius.nu.1.ff.de no.ope.nun.fo.20.
7 Actoris intentio an sit fundata ex eo,ꝙ reus opponit solutionem. in l.vt creditor.nu.2.C.de proba.fo.142.
Actor succumbens in rei vendica agit publiciana.ibidem.in.l. possessiones.nume.2.
8 Actorum productio & instrumentorum, potest fieri coram notarijs banchi.in.l.eos, qui.§.super his.n.3.C.de appel.& consul.fo.83.
Actum ponens prout est in patiente:presupponit eum prout est in agente.in.l.ait pretor.numero.2.ff.quod metus causa.folio.124.
6 Actum tacitè quando habeatur pro expresso?in.l. quicquid astringendæ.ff.de verbo.oblig.nu.2.fo.28.
8 Actum cum reo,vt posteà agatur contra possessores, qualiter intelligatur.& in.l.persecutione.nu.5.C.de pigno.fo.103.
7 Actus voluntariæ iurisdictionis,nõ possunt exerceri extra iurisdictionem concedentis,qui sit inferior à principe. in.l. cunctos populos.nu. 39.&.40.C.de sum.trini.fo.7.
4 Actus si legatur sine itinere principaliter,non valet legatum.in.l.qui actu.nu.1.ff.de adimen.leg.fo.100.
2 Actus expediendus consilio alicuius,quando debeat,vel possit expediri spreto consilio,quando consilium esset malum.in.l.j.§.si plures.nu. 11.ff.de exercito.actio.fo.92.
7 Actus contrarius factus protestationi,nihil prodest.in.l. licet.nu.3.C. de procur.fo.84.
Actus qui non fit vt fieri debet,dicitur debiliter factus.in.l.nominationum.numero.4.C.de decurioni.& eorum filijs.libro.x.fo.21.
7 Actus factus contrarius protestationi, quando tollat protestationem, in.l.vt debitum.nu.2.C.de hæredi.actio.fo.141.
2 Actus vnus occultatur causa coniungendarum actionum.in.l.singularia.nu.2.ff.de rebus credi.fo.13.
Actus quando fiunt de nocte,an debeant luminaria? in.l.non minorẽ. nu.4.C.de transact.fo.66.
2 Actus factus qui communiter estimatur licitus, licet in veritate non sit, quòd per hoc non dicitur illicitus.in.l.j.§. apud labeonem. nu.1.ff. de ædilitio edicto.fo.146.
2 Actus vnus idem non potest producere diuersos effectus.in.l.cum is. nu.3.ff.de condi.indebi.fo.56.
6 Actus an vitietur, quando deuenit ad eum casum, à quo incipere non potuit?in.l.pluribus.§.& si placeat.ff.de verb.oblig.nu.2.&.4.fo.57.
6 Actus si me absente geratur: & ego cognoui & taceo, quando videar approbare.in.l.quo enim.§.j.ff.rem.ra.hab.nu.1.fo.114.
6 Actus postquã est promissus vel constitutus,ab itinere separari nõ potest acceptilatiõe.in.l.& per iusiurãdũ.§.j.ff.de acceptilat.nu.1.fo.102.
1 Actus contrarius retro similis vel æquipollens requiritur vt videatur à primo contractu recessum.in.l.ab emptiõe.nu.13.ff. de pactis.fo.93.
Actus priuilegiatus,si causatur ab actu priuilegiato ratione cõtractus, sumit naturam illius à cuius primordio emanauit:secus,si sumit primordium ab eo qui est causa honoris inducendi.in.l.descriptionis.nu. 2.C.de imponen.lucra. descriptio.lib.x.fo.24.
2 Actus alienationis vnus quando permittitur,omnis alius illi similis,& eundẽ importãs effectũ vel meliorẽ,permittitur.in.l.sicut.§.sed & permiserit.nu.1.ff.qui.mod.pig.vel hypo.sol.fo.145.
Actus gestus per minorẽ partem,maiori parte existẽte absente,an valeat?in.§.quæcunq; verò.nu.6.in auẽ.vt sponsali.lar.fo.55.
1 Actus factus tempore feriato,poterit tempore feriato renocari.in.l.ex quacunq;.ij.§.item si.nu.7.ff.si quis in ius voc.non.fo.61.
8 Actus dicitur frequens qui binus.in.l.consuetudinis.nu.12.C.quæ sit longa consue.fo.118.
1 Actus factus per dominum post litem contest.quando valeat.in.l.mutari.nu.4.ff.de procu.fo.104.
7 Actus celebratus in scriptis:debet primò totus scribi,& posteà legi. in l.contra.nu.2.C.de fide.instru.fo.156.
4 Actus nullus propter omissionem solennitatis respicientis fauorem publicum,non potest postea confirmari:& quibus casibus confirmatur.in.l.si incertus.§.sed si filius.nu.2.ff.de lega.ter.fo.50.
4 Actus nullus,ob defectum solennitatis respicientis certam personam, potest postea confirmari.ibidem.nu.3.
1 Actus tres aut quatuor facti vno die vel duobus, & elapsum sit decennium:an inducãt consuetudinem?in.l.de quibus.nu.17.ff. de leg.& sena.fol.20.
7 Actus voluntarij,vt contractus,& vltimæ volunlates,ita valeãt de die, sicut de nocte.in.l.non minorem.nu.2.C.de transact.fo.66.
Actus necessarij, vt valeant,debent fieri de die vt iudicia valeant. ibidem.nu.3.
1 Actus viuentium quomodo possunt esse in pendenti?& numero.7. & ibi quid de actibus morientium: in.l. exceptum.nu.5.ff. communia prædi.fo.188.
1 Actus extraiudiciales sufficiunt ad consuetudinem inducendã,& etiã iudiciales in.l.de quibus.1.nu.13.ff.de leg. & senat.fol.18.& in repetitione ibidem.nu.3.fo.17.
6 Actus interueniens inter interrogationem & responsionem, qũando vitient stipulationem.in.l.stipulatio non potest.§.si presens.ff.de verbo.oblig.nu.2.fol.2.
5 Actus qui celebrantur in scriptis, an possint emẽdari, postquàm sunt scripti.& an appellatione actorum cõtineatur sententia?in.l.acta apud se.ff.de re iud.nu.1.fo.128.
Actus ciuilis non est in administratione paterna. in.§.si vero.nu.2. in authen.quibus mo.natu.effic.sui.fo.40.
6 Actus necessarius naturæ intermedius, inter interrogationem & responsionem,non vitiat obligaticnem. in.l.duos.§.duo rei.ff.de duob. re. constit.nu.4.fo.60.
1 Actus defunctorum non possunt esse in pendenti sicut actus viuentium.in.l.exceptum.nu.3.ff.communia prædi.fo.188.
2 Actus qui peruenit ad eum casum à quo incipere non potest, quando vitietur.in.l.itẽ illa.§.quod adijcitur.nu.2.ff.de constitu.pecu.fo.79.
4 Ad, Ista dictio,quãdo faciat modum, vel cõditionem.in.l.quibus diebus.§.termilius.n.9.ff.de cõditio.& demõstratio.fo.124.
1 Ad certificandũ de homine sufficit dare nomẽ proprium:nisi sint plures eiusdem nominis.in.l.si in rem nu.1.ff.de rei.vendi.fo.172.
1 Ad iudicem spectat partes componere.in.l.si de meis.§. recepisse.nu. 6.ff.de recep.arbi.fo.147.
3 Ad faciendum communem opinionem quot requirantur. in.l. cum quidam.§.quod dicitur.nu.5.ff.de acqui.here.fo.175.
3 Ad positionem consequentis,sequitur positio antecedentis in his que pendent ex mera nostra voluntate:in.l.illud.numero.1.ff. de acquirẽ. hære.fo.179.
1 Adam ex quo fuit à deo ꝓductus.dicitur datiuus.ceteri homines natiui:in.l.iurisgentium.§.& ideo puto.nu.2.ff.de pactis.fo.81.
5 Additio facta statuto,debet edi cum statuto.in rubrica.nu.8.ff. de noui.oper.nuntia.fo.2.

Index singularium materiarum

4 Ademptio si refertur ad rem, videtur adimi omnis dispositio facta circa illam rem: si refertur ad ius. in. l. si quis ita. §. si titio fundus. nu. 1. ff. de adimen. lega. fo. 101.

4 Ademptione legati facta in alia vltima voluntate, nõ tollit ipso iure legatum, sed quæ exceptionis. in. l. si ita scriptum, numero. 2. ff. de legat. j. folio. 8.

3 Ademptio bonorum quando ob crimen tacitè sequitur, si per iudicem fiat ademptio bonorum durat causa eorum post mortem. in. l. qui à latronibus. §. si quis. nume. 3. ff. de testibus. & qui testamen. fac. possunt. folio. 98.

3 Ademptio bonorum, quando venit tacitè in consequentiam, ad pœnã capitalem, si iudex expressit valet cum publicatione bonorum, talis expressio nil operatur. ibi. nu. 4.

3 Adeundo in foro conscientiæ quis non obligatur vltra vires hæreditarias. in. l. gerit. nu. 7. ff. de acquir. hære. fo. 182.

4 Adiectiua indefinita generaliter & neutraliter referuntur ad omnes res, ad quas possunt adaptari ratione adiuncti cuius significatio restringitur. in. l. qui vinum. §. cui dulcia. nu. 1. ff. de triti. vino & ole. leg. fo. 8.

2 Adiacentes, idem est quod cõfines: & ideo adiacens meo, idem est dicere, ꝙ confinis meo. in. §. si autem ecclesiis. nu. 1. in auth. de sanctis. episcopis. fo. 60.

6 Adiectio fit per vel, vel per aut. in. l. cum seruus stipulatur. §. si fructuarius. ff. de stipulat. seruo, numer. 2. fo. 66.

4 Adiectio facta ad legatum minuendum, vitiat legatum, secus si ad augendum. in. l. si peculium. §. si verò sit. numero. 2. ff. de peculio legato. folio. 84.

6 Adiectio vel detractio qualitatis in delicto, quando mutat actionem. in l. denuntiasse. §. qui tamen. ff. ad legem Iuliam de adul. & stupr. numero. 5. folio. 173.

6 Adiecto, qui monasterium intrauit, solui non potest. in. l. cum quis. ff. de solu. & libe. num. 2. fo. 91.

6 Adiecto qui mutauit conditionem suam in deterius, non potest solui. in. l. cum quis. ff. de sol. & libe. nu. 1. fo. 91.

4 Adiectiuum pluralis numeri, licet detur ad duo substantiua: tamen etiã bene stat singularis numeri. in. l. plautius, nume. ff. de auro & argen. lega. folio. 94.

Adiectiuum pluralis numeri neutrale datum ad duo substantiua, quare non referatur ad omnia. ibi. nu. 4.

3 Adiens ex iure alieno pro se tãtùm per illos actus per quos induceretur aditio: si ex suo iure, vel persona adiret, per eosdem inducetur aditio. in. l. gerit. nume. 30. ff. de acquiren. hæredita. folio. 184.

Adiens iure suo, pro alio tamẽ & ad vtilitatem alienã ex quibus videat adire? ibi. nu. 32.

Adiens ex persona aliena, & pro alio quando dicatur adire? ibi. num. 33.

Adhibitus ad stipulandum dotem, non videtur adhibitus animo donandi. in. l. seia. nu. 1. ff. de dote præle. folio. 77.

4 Adhibitus ad stipulandum animo donandi si fiat mentio mortis, intelligitur causa mortis. ibi. nu. 2.

3 Adhibitus à muliere ad stipulandum dotem quando videatur adhibitus vt minister vel animo donandi. in. l. quæ dotis. nu. 2. ff. solut. matri. folio. 25.

3 Adhibitus si fuerit aliquis à muliere ad stipulandum animo donandi, an poterit mulier donationem reuocare: & quæ donatio dicatur, etiam qñ est facta mentio mortis. ibi. nu. 3.

4 Adhibitus ad actum vt testes quòd non præiudicet iuri suo. in. l. titia cum. §. lucia. nu. 1. ff. de lega. ij. fo. 34.

3 Adiisse vt videat maritus cui hæreditas vxoris erat delata, pro se & filiis, si pannos vxoris dat pauperibus. in. l. gerit. nu. 26. ff. de acqui. hære. fo. 184.

Adiisse dicitur debitor in diem cui successit creditor: si non soluat aliis, qui succederent ipso repudiante. ibi. nume. 28.

4 Adire & restituere quo iure quis cogatur. in. l. si legatus. §. si quis bona. nu. 1. ff. ad senatus. trebel. fo. 150.

3 Adire quando videatur qui potest facere aliquid tanꝗ hæres, & non hæres: vno modo licitè, alio illicitè. in. l. gerit. nu. 20. ff. de acqui. hæreditate. folio. 183.

Adire quando dicatur qui potest facere actum vtroque modo licitè, scilicet nomine suo & alieno. ibi. nu. 24. fo. 184.

Adire quando dicatur dans eleæmosynam de rebus & bonis defuncti. ibi. nume. 25.

3 Adire an videatur quis plusquàm pro parte sua dominium interposuerit? in. l. duo fratres. numero. 1. ff. de acquir. hære. fo. 179.

3 Adire quando velit quis paternam: & repudiare pupillarem, vel adire pupillarem, & repudiare paternam. in. l. aristo. num. 7. ff. de acquirend. hæredi. folio. 186.

3 Adire qui nequit propter aliquam dubitationem, & in omnem euentum futurum hæredem se cognoscit, interim decedens transmittit hæreditatem: in. l. ventre. nu. 6. ff. de acqui. hære. fo. 181.

3 Adire impeditus metu pœnæ legalis tantùm, interim decedens transmittit. ibi. nume. 10.

3 Adire quando quis videatur ex implemento conditionis. in. l. iam dubitari. nu. 2. ff. de hære. insti. fo. 134.

3 Adire quid sit, quid repudiare, quid immiscere & quid abstinere? in. l. gerit. nu. 8. ff. de acqui. hære. fo. 182.

8 Adire qui potest, potest repudiare, scilicet qui adit nomine proprio, non nomine alieno. in. l. si infanti. numero. 7. C. de iure deliberandi. folio. 30.

3 Adire recusans metu pœnæ legalis, transmittit hæreditatem non aditam. in. l. si quis in graui. §. eleganrer. numero. 1. ff. ad senatusconsul. Sylla. folio. 194.

4 Adire & restituere officio iudicis quis cogitur. in. l. non est cogendus. nu. 1. ff. ad senatus. treb. fo. 152.

4 Adire quis cogitur officio iudicis. in. l. quia poterat. nu. 5. ff. ad senatusconsul. folio. 145.

3 Adire quando videatur qui non adiuit intra terminum vel repudiat. in l. quandiu. nu. 5. ff. de acqui. hære. fo. 178.

3 Aditio cursu temporis decem annorum nõ inducitur, sed præsumitur ꝙ præcessit. in. l. qui in aliena. §. sed & si non adierit. ff. de acquiren. hæredi. folio. 167.

3 Aditio præsumitur facta ex actu, qui non potest fieri citra ius & nomen hæredis facta à patre consentiente filio. ibi. nu. 4.

4 Aditio hæreditatis recusari potest per absentem & sic nuncio vel per epistolam. in. l. recusare. §. meminisse. numero. 1. ff. ad senatusconsul. fo. 145.

1 Aditio hæreditatis consistit in animo per extrinseca declarato. vide numero. 13. in. l. quæ acta. ij. numero. 9. ff. de officio procurato. Cæsaris. folio. 43.

Aditio quòd non requiritur in relictis ad pias causas. in. l. scire debet. numero. 6. & 9. C. de bonis vacant. & eorum incorpora. libro. x. folio. 9.

4 Aditio hæreditatis, quòd inducatur, quando aliquis dicit nolo esse hæres, secus si dicat volo adire. in. l. facta. §. si sub condit. nu. 4. ad senatus. trebel. folio. 154.

5 Aditio num in donatiõe causa mortis requiratur. in. l. mortis causa. nu. 1. ff. de mortis cau. dona. fo. 73.

7 Aditio hæreditatis, an porrigat effectum suum extra ciuitatẽ? in. l. cunctos populos. nu. 41. & 43. C. de sum. trini. fo. 7.

6 Aditio hæreditatis extinguit obligationem iure confusionis, quando hæres per hoc non damnificatur. in. l. Stichum. §. j. ff. de solut. & libera. numero. 1. fo. 97.

3 Aditio ex testamento paterno ad confirmationem tacitæ vulgaris non requiritur. in. l. si pater. secunda. nume. 2. ff. de vulg. & pup. substitutio. folio. 151.

3 Aditio ꝙ deferatur conditione ex lege ista. in. l. cum hæreditate. nu. 4. ff. de acqui. hære. fo. 177.

3 Aditio quòd non inducatur per verba, ista hæreditas mihi nõ displicet. in. l. gerit. nu. 12. ff. de acqui. hær. fo. 183.

3 Aditio hæreditatis an inducatur sit aliquis dixit, magna fortuna fuit, ꝙ talis hæreditas obueniat mihi. ibi. nu. 16.

3 Aditio quãdo inducatur per verba dubia puta placet mihi, vel bene volo, vel bene contentor. ibi. nu. 17.

3 Aditio quando facta videatur quando quis potest facere actum nomine suo & vt hæres licitè: sed vtroque modo nomine meo & alieno. ibidem. nume. 27.

3 Aditio inducitur si tutor in inuentario dicit quòd credit in hæreditate esse talem, & talem rem quæ fuerunt de hæreditate esse talis. ibidem. numero. 34.

3 Aditio ex quibus facta videatur quando aliquis non adit: sed adeunti authoratur. ibi. nu. 36.

5 Aditio hæreditatis abintestato, requiritur, vt legata in codicillis confirmentur. in. l. si quis intesta. nu. 1. ff. de fideicõmis. liberta. fo. 77.

3 Aditio hæreditatis an requiratur ad hoc, vt valeat substitutio pupillaris. in. l. moribus. numero. 24. ff. de vulgari, & pupilla. substitutione. folio. 140.

2 Aduocatum gratis habens, an poterit petere salarium. in. l. ꝙ si domus. nu. 1. ff. de loca. & conduct. fo. 131.

3 Aditio hæreditatis, an inducatur ex habitatione facta in domo pupillum sciente tutore? remissiuè. in. l. tutela. §. mutus. num. 2. ff. de tutelis. folio. 46.

3 Aditio partis quare trahat ad se totum: non autem repudiatio. in. l. qui totam. nu. 4. ff. de acqui. hære. fo. 166.

3 Aditio quando habeat vim solutionis? in. l. quæ dotis. nume. 9. ff. solu. matri. fo. 25.

3 Aditio quæ fit ex tacita vulgari, an confirmet expressam pupillarem? remissiuè. in. l. hæredes. numero. 42. ff. de vulga. & pupillari substitu. folio. 138.

5 Aditio hæreditatis quòd semper non retrotrahitur ad tempus mortis. in. l. si

in.l.si is qui pro emptore.numero.49. ff.de vsuscap. pro emptore. folio.105.

3 Administratio certę rei quòd interdicitur sicut administratio omnium bonorũ.in.l.si duo. nu.2.ff.de admi.tuto.fo.67.

8 Administratio si vni concessa est,an alijs videatur denegata?in.l. & si pluribus.nu.1.ff.de autho.tuto.fo.73.

3 Administratio licet sit diuisa,pro debito vnius tutoris,potest alter cõueniri.in.l.inter tutores.numero.2.ff.de administra. & periculo tuto. folio.63.

6 Administratio vni concessa quando denegata videatur alijs?in.l. quod si fortè.§.sunt quidam.ff.de solut.& libera.nu.1.fo.88.

Tutores honorarij dicuntur data causa honoris sui.ibi.

3 Administratio an interdicatur prodigo,à lege vel ab homine.in.l.lege xij.tab.nu.2.ff.de cura.furio.fo.xij.

8 Administratio,an possit interdici patri, dissipanti bona filij.in.l.idem est.§.non autem.nu.2.C.de bo.quæ li.fo.56.

1 Administrationem liberam habens quãdo quis possit donare.in.l.contra iuris.§.si filius.nu.1.ff.de pactis.fo.88.

1 Administrationes plures habentes:quando illas dicatur habere insolidum.in.l.officium.nu.1.ff.de officio consulis.fo.32.

3 Administratione quis cogitur per iudicem,vt si malè gerat facilius remoueatur.in.l.hæ enim causæ.§. qui nihil.ff.de suspectis tutorib. folio.73.

7 Administrator,an teneatur fœnerari,si dominus erat solitus fœnerari. in.l.si mater.nu.1.C.de vsur.fo.170.

Administrator potest vsuras restituere domino inuito.ibi.numero.2.

7 Administrator ciuitatis,q̃ expresè non possit remittere vsuras, sed tacitè sic: recipiendo minores.in.l. aduersis. numero.1.C. de vsur. folio.168.

Administrator ciuitatis: quando possit præiudicare ciuitati. ibidem. numero.2.

7 Administrator vniuersitatis quando possit,& quod debitum remittere.in.l.præses.nu.1.C.de transact.fo.62.

7 Administrator vniuersitatis,q̃ dicatur habere liberã administrationẽ. in.l.præses.nu.4.C.de transac.fo.62.

5 Administrator necessarius,quando cauetur de rato,debet dicere se nõ velle teneri:si apparebit se esse verum administratorẽ.in.l.inter quos, ex alieno.nu.2.ff.de dam.infect.fo.45.

Administrator,an deponat officium ante successoris ingressum?in authen. de admini.num.2.fo.46.

2 Administrator ciuitatis, recipientis pecuniam mutuò,qua actione teneatur,si pecunia non est versa in vtilitatem ciuitatis.in.l.ciuitas.nu.9. ff.de rebus creditis.fo.18.

Administrator ciuitatis,qualiter conueniendus.ibi.nume.10.

6 Adiecto solui potest inuito creditore.in.l.si seruus aut filiusfa.§.cum mihi aut Titio.ff.de verb.oblig.nu.4.fo.88.

6 Adiectus an videatur habere mandatum? remissiuè.in.l.verò procuratori.ff.de solut.& libera.nu.3.fo.87.

4 Adiectiuum instructum adijcit accessoriè illa,quæ consueuerunt accedere legato fundi:principaliter verò illa quæ non consueuerunt. in.l.si cui fundum.numero.4.ff.de fundo instructo & instrumen. legat. folio.81.

4 Adiectiuum pluralis numeri q̃ detur ad duo substantiua.in.l. cum filio.nu.16.ff.de leg.j.fo.7.

2 Aditione vnius hæredis licet confirmetur totum testamentum, tamen non desinit vocari hæreditas.in.l.eius qui.nu.32.ff.de rebus creditis.si certum peta.fo.23.

1 Adiudicatum per errorem præscribitur etiam à malefi.posses.in.l.electio.nu.2.ff.de noxa.actio.fol.194.

6 Admenatio punitur ex vtili lege Cornelia quæ competit , & pertinet ad omnem iniuriam manu factam.in.l.item apud.§.j.ff.de iniur.& famo.libel.nu.1.fo.141.

Administrator ecclesiæ,quòd possit vendicare rem , quam alienauit: idem fiscus,idem in administratore aliarum ciuitatum,idem in tutore.in.l.si minori.numero.21.C.de iure fisci.lib.x.fo.4.

7 Administratores,qui faciunt fructus suos,possunt procuratorem constituere.in.l.neq; tutores.nu.2.C.de procu.fo.79.

7 Administrator , quando palam ,& publico possit emere de bonis illius,cuius est administrator.in.l.quibuscunq;.numer.C. de sacrosanct. ecclesijs.fo.25.

7 Administratores legitimè iurant de calumnia,& in eorum animam. in authenti.in isto.§.quod obseruari.nume.1.C.de iureiur.propter calum.dando.fo.107.

6 Administratori postulato suspecto,q̃ nõ sit interdicta administratio, q̃n est coniunctus:sed dat̃ ei coniunctus.in.l.quod si fortè.§.sunt quidam.ff.de solu.& libera.nu.5.fo.88.

Prælato postulato suspecto nõ interdicitur administratio: sed datur ei adiunctio.ibidem.

Administratoris sacramento statur,in expensis minutis.in.l. comperimus.nu.2.c.de nauicula.seu naucle.lib.xj.fo.33.

4 Admissio instrumenti probatur per sacramentum in.l.huiusmodi.§.si ita.numero.1.ff.de legatis primo. folio.22.

Admonitio cum cursu anni,facit quem inobedientem. in §.si quis.numero.1. authentica .de hæred.& fal. folio.3.

Admonitio debet vindictam præcedere. in.§.his quoque. nu.1. in authen. vt liceat ma.& auiæ.fo.52.

2 Adolescens quando ęquiparatur pupillo.in.l.videamus. nu.7.ff.de in litem iurãdo.fo.38.

Adolescens iurare potest in litem , & de veritate interrogari.ibi.nu.8.

6 Adoptatus sequitur originem adoptãtis: nec per hocquis perdit suã originem, & durat donec adoptio durat.in.l. municipem.ff. de municip.& de incol.nu.9.fo.238.

3 Adoptio quid sit?remissiuè.in.l.filio.numer.5. ff.de liberis & posthumis.folio.107.

4 Adoptiuus quãdo cõferat & habeat contrata.in.l.hic titulus.§.is quoque.nu.j.ff.de colla.bono.fo.171.

4 Adoptiuus institutus si adiuit, & alius præteritus venit per cõtrata.an sit locus collationi.ibidem.nu.2.

Adoratur Imperator impropriè.in.l.primicerium.nu.2.C. de fabricensibus.lib. xj.fo.37.

6 Adscribens in testamento contracto pro se , quòd incidat in pœnam falsi ex senatuscon.in.l. impuberem.§.qui liberi.ff.de leg.Cor.de fal.nu.1.fo.184.

Adscriptitij matrimonium contrahere possunt.in.l.si qui.num.1.C.de agrico.& censi.lib.xj.fo.48.

Adscriptitij effici possunt clerici,dominis eorum inuitis.ibidem.

Adscriptitius, an possit fieri clericus,domino contradicẽte?remissiuè. in.§.si seruus.nu.1.in aut.de sanctis.epis.fo.61.

Adscriptus alicui conditioni,si fugit,vt illud onus euadat,dicitur furtum sui facere,etiam si liber sit.in.l.cum satis.numer.3. C.de agrico.& censi.lib.xj.fo.47.

Adunantia generalis eligit consilium.in.l. obseruare. numero.10.C.de decurio.& eorum filijs. libro. x.folio.x.

4 Adunantia generalis si elegit illum quem priores nominauerunt: nominatus statim censetur electus ab aduentitia.in.l. vinum.§.se de falci. folio.154.

4 Aduentitia hodie non quæruntur per filium patri. in .l. quæsitum. nu.1.ff.de lega.j. fo.24.

4 Aduentitia dicuntur ea,quæ habet nepos ab auo respectu patris. ibidem.numero.2.

1 Aduena conuentus in loco non tenetur satisdare de iudicio sisti,in loco sui domicilij.in.l.hæres absens.§.proinde. numero. 2.ff.de iudicijs. nu.1.ff.de leg.ij.fo.41.

8 Aduentitium est quod quis quærit ex laboribus,& industria,& quid sit aduentitium.in.l.cum oportet.numero.2.&.6 .C.de bonis, quæ liberis.fo.56.

8 Aduentitium est,quod lucratur filiusfa.ex dote, vel donatiõe propter nupt.ex forma statuti,& sic non venit fratribus conferendum.in.l.j. nu.1.C.de bonis quæ libe.fo.56.

3 Aduentitium illud dicitur,quod nepos habet ab auo.in.l.qui in aliena. §.interdum.nu.2.ff.de acqui.hęre.fo.168.

4 Aduerbia temporis in casibus quibus faciunt conditionem illam,faciunt secundariò,& principaliter tẽpus. in.l.legatis quæ relinquuntur.numero.18.ff.de condit.& demonstra. folio.116.

4 Aduerbia negandi,an faciant conditionem vel modum? remissiuè.ibidem.nu.21.

1 Aduerbium quodcunq;.quòd dispositionem suspendit,in aliquem futurum euentum facit conditionem.in.l.lega.quę relinquuntur.nu.22. ff.de condi.& demon.fo.116.

4 Aduerbium vbi.quòd inducat conditionem.in.l.si ita scriptum.§.si pater.nu.1.ff.de leg.ij.fo.3.

8 Aduersario principali,potest dari pecunia:vt patiatur cõtra se ferri sententiam,si litiget per calumniam.in.l.consistit.nu.1.C.de pœna iud.qui malè iudi.fo.75.

3 Aduersarium suum quis instruere non tenetur?in.l. senatus.§.permittitur.nume.10.ff.de libe. aquo.folio.40.

7 Aduersarius minoris restituti,etiam ipse restituitur ad id,ad quod læsus est ex contractu minoris.in.l.j.nu.1.C.si aduer.transact.fo.97.

2 Aduersarius debet certiorare de pœnitentia.in.l.si pecuniam .§.si seruum.nu.1.ff.de condi.cau.da.fo.42.

7 Aduersarius potest instituere, vt testes partis examinẽtur.in.l.si quando.nu.13.C.de testi.fo.153.

7 Et iudex negligens tenet parti ad interesse, qua actione .in.l.si quando. nu.14.&.15.C.de testibus.fo.153.

4 Aduersarius quando est certus, nominatim citatur, aliâs sufficit generale proclama.in.l.bona.§.si causa.nu.10.ff.de bonorum possessionibus. folio.163.

1 Aduersarius quod sit citandus, vbicunque potest lædi.in.l. adoptio.nu.1 .ff. de adop.fo.30.

Aduersarius potest contra testimonium ferendum, facere quæstiones, in.§.& hic vero.nu.4.in aut.de testi.fo.44.

7 Aduersarius, qui prohibet examinari testes producendos, potest pro conuicto haberi. in.l.prouidendum.nu.5.C.de postul.fo.74.

7 Aduersarius vbi negat, vel dubitat respondendo: onus probationis transfertur in alium.in.l.vt creditor.nu.1.C.de proba.fo.142.

7 Aduersatiua autem, aduersatur ad factum, & ius. in.l. transigere. nu. 6. C.de transactio.fo.64.

4 Aduersatiua aut, verò, sed: & similes, quod inducat coniunctionem.in.l.lucius.§.quæ habebat.nu.3.ff.ad senatus.trebel.fo.157.

6 Aduersatiuæ natura est, aduersari præcedentibus.in.l.prætoriæ .§.j. ff. de præt.stipulat.nu.1.fo.104.

1 Aduersus dolum præsumptum quomodo succurratur minori . in.l. vbi exigitur.nu.2.ff.de edendo.fo.79.

6 Adultero damnato non est damnata adultera: nec condemnato qui produxit falsos testes de necessitate, nõ sequitur quod sint falsi. Et licet notarius sit condemnatus de falso non præiudicat domino, ad quem pertinet instrumentum .in. l. denuntiasse .§. quæritur.ff.ad leg.Iul.de adul.& stup.nu.1.fo.173.

Adultera posita in monasterio, an post biennium efficiatur monacha? in.§.si vero quando.nu.6.in aut.vt nulli li.iud.hab.fo.58.

6 Adulterio si quis per triennium inhæsit, quænam temporis ratio habenda sit? in.l.maritus.§.sex mensium.ff.ad legem Iuliam de adult.& stup. nume.2.folio.178.

6 Adulterium quod probetur probando præparatoria veneris.in.l.quod ait lex.ff.ad leg.Iul.de adult.& stup.nu.2.fo.174.

8 Adulterium cum meretrice nupta, nõ committitur.in.l.quæ adulteriũ. nu.1.C.ad leg.iul.de adult.fo.123.

2 Adultus quando possit iuramentum deferre, etiam sine curatore. in.l.iusiurandum. §. pupillus.numero.4.ff.de iureiuran.folio.29.

6 Adultus super eo, quod per eum explicari potest interpellatur, aliter requiritur curator.in.l.si ex legati causa .ff.de verborum obligationibus.nu.4.fo.13.

Adultus potest in his, in quibus tutoris authoritas non requiritur, procura.constituere.ibi.

6 Adultus quando debet pecuniam, potest sine curatore interpellari. in l.si ex legati causa.ff.de verb.oblig.nu.5.fo.13.

Et tutor potest pecuniam pupillo mutuare sine decreto, ibi.

Et pecunia est de his, quæ seruando seruari non possunt.ibi.

6 Adultus obligatus alternatiuè ad decem, aut ad fundum, quando possit interpellari? in.l.si ex legati caussa.ff.de verb.oblig.nu.6.fo.13.

4 Adultus licet habeat curatorem: tñ potest facere testamentum.in.l.aurelio.§.caius.nu.1.ff.de libe.lega.fo.98.

7 Adultus quando æquiparetur pupillo.in.l.si curatorem.nu.4 .C.de in integ.restitu.fo.93.

Adultus, & pupillus non equiparantur in accusatio.suspecti.nu.5.C.de in integr.resti.fo.93.

7 Adultus cum authoritate curatoris litem contestatur.in aut .in isto. §. quod obseruari.numero .9. C.de iureiurando.propter calumnia . dando.folio.107.

6 Adultus maior annorum.xx.accusare potest: aliâs nõ, nisi sit pupillus. in.l.qui accusare.ff.de accus.& inscrip.nu.5.fo.160.

6 Adultus annorum.xx.potest sine curatore accusare de morte patris.in l.certis.§.j.ff.de accusat.& inscrip.nu.2.fo.156.

Minor.xx.an.non potest testificari in crimine publici iudicij .ibidem.

4 Adultus an possit conditionem implere? in.l.conditionibus.nu.2 .ff.de condi.& demon.fo.117.

7 Adultus ingreditur monasteriũ sine tutoris authoritate.in aut.ingressi.nu.17.C.de sac.san.eccles.fo.19.

5 Adultus, an possit nouum opus nuntiare? remittit ad glo.in.l.de pupillo.nu.2.ff.de noui operis nun.fo.10.

4 Adultus curatorem habens quibus casibus æquiparetur pupillo.in.l. explicito.§.fuit quæsitum.nu.4.ff.ad senatuscon.treb.fo.142.

4 Adultus an adeat hæreditatem sine consensu curatoris? remissiuè .ibidem.numero.5.

4 Adultus qui fecit testamentum, non restituitur in integrum aduersus testamentum.ibidem.nu.6.

6 Aduocare prohibitus non prohibetur in camera consulere nec aliquid à iudice gratis petere .in.l.præses .§. aduocatos.ff.de va.& extraor.cog.nu.4.fo.251.

2 Aduocati & medici seruiunt gratis, vt homines ad eos accedant , in .l. quod nerua.nu.32.ff.depositi.vel contra.fo.107.

6 Aduocati debent esse in disputatione an rei sint examinandi , non inter esse examinationi & qstioni.in.l.custodias.ff.de pub.iudi.nu.1.fo.154.

6 Aduocati in singulis causis nõ possunt recipere salarium vltra summã centum aureorum.in.l.præses.ff.de va.& extraor.nu.1.fo.251.

5 Adulatoria verba ad honoratum relata, inducunt dispositionem. in.l. Paulus rñdit.§.paulus.nu.1.ff.de fideicom.lib.fo.77.

6 Aduocati possunt implorare officium iudicis, vt sibi constituatur salarium.in.l.præses.§.in honorarijs.ff.de var.& extra.cogni.nu.1.fo.251.

7 Aduocati tenent opinionem gloss.in.l.si ex cautione.nu. 10.C. de non numerata pecunia.fo.164.

6 Aduocati an debeant esse præsentes examinationi testium, & responsioni positionum.in.l.si postulauerit.§.quæstioni. ff.ad le.Iul.de adul. & stu.nu.1.fol.175.

Aduocati debent interesse disputatiõibus & publicationibus testium in.§.quoniam vero.nu.37.in authen.de testibus.fo.43.

Aduocati debent interesse examinationi, an quis debeat retorqueri? ibidem.nu.38.

Aduocati non debent recipere promissionem à clientulo, lite durante. in.l.archiatri.nu.2.C.de possessore & medi.lib.10.fo.28.

5 Aduocati & patroni causarum habent beneficium, ne conueniantur, nisi in quantum facere possunt.in.l..miles.nu.2.ff.de re iudica.fol.119.

7 Aduocati prolixi taxantur.in authenti.principales.§.antiqua. nu.1.C. de iureiur.propter calum.dan.fo.109.

Aduocatus non tenetur patrocinari si causa mittatur in alienam prouinciam.in.l.sed & hæ.§.non solum.ff.de procu.fo.106.

6 Aduocatus cum est diu absuturus, alius est quærendus, non danda dilatio.in.l.sed & si vnius.§.quod autem.ff.de iniur.& fa.libel.nu.142.

6 Aduocatus in causa propria quando possit petere salarium, quod alteri aduocato daretur? in.l.stipulatus es.ff.de fideiuss.& manda.nu.2.fo.72.

1 Aduocatus debet probare voluntatem gestoris, fuisse ab initio.in. l. si pupilli.§.videamus.nu.1.ff.de neg.gest.fo.116.

1 Aduocatus debet scire literas.in.l.qui fidẽ.§.postulare.nu.2. ff.de postula.folio.97.

1 Aduocatus torquendi non debet interesse eius torturę, nec quando interrogatur.in.l.legis virtus.nu.1.ff.de leg.& sena.fo.15.

4 Aduocatus, vel fideiubens pro bãnito dicitur præstare auxilium, ideò si per statutum esset prohibitum dare auxilium bannito : ille incurreret pœnam statuti.in.l.post legatum.§.sunt qui putant.nu. 1. ff.de his quib.vt indig.fo.112.

3 Aduocatus non potest cogi, vt consultet, in causa in qua est aduocatus. in.l. proximè.nu.3.ff.de ijs, quæ in test. delen.fo.121.

6 Aduocatus cautus quando accusat tutor. dicit talis tutor accusatur.in.l. certis.§.j.ff.de accusa.& inscrip.nu.5.fo.156.

6 Aduocatus qui accepta pecunia vidit instrumenta vnius partis, deinde cum alia facit pactum de quota parte litis, & animo & corpore illi assistit, an teneatur crimine falsi vel præuaricatiõis.in.l.præuaricator.ff.de præuaricato.nu.1.fo.145.

8 Aduocatus qui vicit in causa propria: an possit petere salarium quod habuisset in simili causa.in.l.cum quidam.num.7.C. de fruct.& litium expensis.folio.78.

Aduocatus, an possit esse tabellio? remissiuè. in .§.illud. nu.5.in aut.de tabellio.folio.24.

7 Aduocatus debet iurare postquam pars iurauit.in.l .cum & iudicis. nu.4. C.de iureiur.propter calum.dan.fo.106.

Aduocatus an debeat instruere partem, circa responsiones.ibi.nu.5.

Aduocatus, tutor curator, & procurator, quando possunt testificari? in §.qm vero.nume.4.in aut.de testibus.fo.44.

7 Aduocatus, qui habet officium in ciuitate, non potest exire extra ciuitatem.in.l.qui necessariè.nu.1.C.de aduo.diuer.iudi.fo.74.

Et quòd aduocati nõ possunt cogi ad munera personalis.in.l. sancimus. nume.1.ibidem.

Aduocatus potest cogi suscipere delegationem.ibi.nu.2.

Aduocatus nõ debet exercere officiũ aduocationis in alio loco.ibi.n.3.

7 Aduocatus non debet contrahere cum clientulo.in.l.quisquis. nu.1 .C. de postulando.fo.74.

Aduocatus, an quis esse possit & iudex, diuerso tempore in vna causa. ibidem.nume.2.

7 Aduocatus prohibitus aduocare, quando dicatur perpetuo prohibitus in.l.cum à præfecto.nu.2.C.de postul.fo.73.

Et prohibitus aduocare à iudice Cremonæ, intelligitur prohibitus aduocare etiam Florentiæ.ibi.nu.3.

Aduocatus condemnatus ex aliqua causa, an tacitè dicatur prohibitus aduocare.ibi.nu.4.

6 Aduocatus vel doctor antiquus, an possit seruire per substitutum? in.l. in.l.deferre.ff.de iure fis.nu.3.fo. 260.

6 Aduocatus quando possit esse testis in causa, quam aduocauit? remissiuè.ibi.nu.3.fo.231.

6 Aduocatus vel procurator qui instrumenta vnius partis alteri ostendit tenet crimine falsi.in.l.pœna legis.§.is qui deposita.ff. ad leg. Cornel de fal.nu.1.fo.181.

2 Aduocatus si dederit malum consilium, non tenetur, nisi de dolo. in.l. mandatum.nu.1.ff.mandati.fo.107.

6 Aduocatus quando debeat habere totum salarium, si casu impeditur officiũ aduocationis exercere.in.l. præses.§.diuus.ff. de va.& extraor. cogni.nu.1.fo.251.

Aduocatus non reddit salarium, si per clientulũ stat, vel per casum eue nientem in persona clientuli.nu.14.

Aduocatus, doctor, vel potestas, an debeat habere salarium totum, vel saltem pro futuro tempore, quando eius culpa non seruiuit.ibi.nu.19.

Affectionis ratio habet locum in contractibus bonæ fidei, non in contractibus stricti iuris.in.l.qui dam cum filium.ff.de verb.oblig.nu.1.fo.52.

1 Affectus non punitur nisi sequatur effectus.& quãdo.in.l.hoc.edictũ. §.hæc autem.ff.quod quisq; iur.fo.54.

1 Affinitas intelligitur donec durat matrimonium.in.l.cui eorum.§.affinitates nu.1.ff.de postu.fo.98.

2 Affinitas quòd non contrahatur per sponsalia.in.l.quod seruius.nu.1. ff.de condi.causa data. fo.42.

Affinis contra affinem, non cogitur esse procurator, aduocatus, nec te stis.in.l.aut affinitate.numero.1.ff. de procurato.folio.104.

Et quòd non sit idoneus testis, adde Alexã.cosi.cxxxij.colũ. penulti. in.5.volu.

Agendo contra maritum, sufficit simpliciter petere.in.l.ma ritum.nu.3.ff.solu.mat.fo.12.

2 Agendo contra fideiussorem, vel pignorum possessorem, procedit iu dicium excussione non facta, si non opponatur.in.l.si mancipium.§. si communi.nu.1.ff.de euictionibus.fo.147.

5 Agendo contra possessorem, qui postea desijt possidere: an damnari possit ex eadem instantia.in.l. quãq;.§.Iulianus.numero.3.ff. de aqua plu.arcen.fo.47.

6 Agens ad interesse non tenetur exprimere in libello certam quantita tem.in.l.prætor edixit.§.j.ff.de iniur.& famo.libel.nu.4.fol.138.

8 Agens contra vnum ex correis debendi: licet non possit cogi cauere de rato pro altero correo credendi, caueat tñ de defendendo debitore, si ab altero debitore conueniatur.in authen.hoc ita.nu.34.C.de duob. reis stipul.fo.112.

8 Agens condictione ex hac authen. debet primò præstare cautionem de implenda volũtate defuncti.in authen.hoc amplius.nu.8.C.de fidei com.fo.46.

6 Agens contra hæredem, quia non soluit legata, quãdo debeat hoc pro barc.in.l.in illa stipulatione si calendis.ff.de ver.oblig.nu.9.fo.11.

2 Agens ex mtuuo naturali, si producit instrumentum continens con fessionem, cum promissione restituendi, quòd non probet.in.l. certi condictio.§.si nummos.nu.6.ff. de rebus.credi.fo.11.

6 Agens ex mutuo quia centum mutuauit, si producit instrumentum quo confessus est se habuisse & recepisse centũ mutuò, an obtineat? in l.qui Romæ pecuniam.§.Chrysogonus.ff.de verbo. obligaiionibus. nume.9.fo.50.

2 Agens contra illum, contra quem agere non poterat, non perdit actio nem contra illum contra quẽ poterat agere.in.l.sufficit.§.creditor. nu. 2.ff.de condict.indebiti.fo.62.

5 Agens hoc interdicto, quid habeat probare, vt obtineat.l.ait prætor.§. quod ait prætor.ff.vt possidetis.nu.18.fo.159.

5 Agens ex vna causa licet illam perdat, potest ex alia agere in causa prin cipali: secus in appellatiõe.in.l.si mater filij.ff.de ex.rei.iud.nu.1.f.172.

5 Agens rei vendicatione si dicit rem ad se spectare iure dominij, vide tur deducere directum, & vtile dominium, non publicum.in.l.si ma ter filij.ff.de excep.rei iudi.nu.3.fo.172.

Agens contra aliquem sine scriptis, satis est, si nudo verbo exprimat nomen suum.in.l.hac lege.nu.1.C. proxi.sacro.scrini.libr.xij.fo.59.

5 Agens ex edicto, nautæ, caupo.stabu. satis est furtum esse factum per aliquem ex nautis, licet non dicat per quem.in.l.cum si.§.ante autem. nu.1.ff.de publica.& vectigal.fo.52.

5 Agens nomine Titij, si succubuit, an ab eo factus hæres denuò possit agere?in.l.modestinus.ff.de exce.& præiu.nu.1.fol.170.

5 Agens publiciana, si obtinuit, an efficiatur dominus?in.l.Pomponi 9. §.si iussu.nu.2.ff.de acquir.possess.fo.92.

Et agens triticaria.& obtinens, an efficiatur dominus vel habeat vsuca piendi conditionem.ibi.nu.3.

Agens rei vendicatione, & succumbens, an transferat in cõuentum do minium?remissiue.ibi.nu.4.

2 Agens de peculio, q; non agat de in rem verso.in.l.ordinarium.nu.20. ff.de peculio.fo.96.

Agens hypothecaria, quòd debeat probare debitorem fuisse dominũ tempore obligationis: & an sufficiat probare possessionem cum bona fide?remissiue.in.§.illud quoque.numero.3.in authen. de trien.& se mis.folio.19.

6 Agens confessoria vel negatoria pro seruitute, dicitur agere ad ius: & patientia venit officio iudicis.in.l.stipulationum.§.& harum omnium. ff.de verbo.oblig.nu.3.fo.4.

5 Agens contra habentem substitutum, non tenetur substitutũ requirere in.l.in diem.nu.1.ff.de aqua plu.arcen.fo.49.

1 Agens actione populari debet dicere tanq; vnus de populo.& nõ agit procuratorio nomine, ideò non tenetur defendere.in.l.mutus.§.in po pulcribus.nu.1.ff.de procu.fo.109.

1 Agens actions populari non tenetur defendere populum nec singula res homines, si egit ad commodum suum.ibi.nu.2.

4 Agens ante conditionem cedit à iure suo. in.l.non solum.§.tale. nu.2. ff.de libera.leg.fo.98.

5 Agens negatoria, vel confessoria, quid habeat probare.in.l.si prius.nu. 15.ff.de noui ope.nuntia.fo.22.

5 Agens actione reali pro rebus incorporalibus, debet ponere in libello quòd reus ipsum agentem impetat.in.l.si prius. nu.3. ff.de noui ope ris nuntia.fo.20.

Et satis est, q; contradictio verbalis appareat ex processu, puta quia ne gauit.ibidem.

1 Agens cõtra fideiussorem, debet de veritate debiti probare, sicut si age ret contra principalem in.l.si fideiussor.§.in fideiussorem.nu.5.ff.qui satisd.cog.fo.62.

Agens ante conditionem, vel diem incertam, an perdat actionẽ?remis siuè.in.l.iustas.nu.2.c.de iure fisci.lib.x.fo.5.

1 Agens interdicto ne vis fiat ei.sustinet partes defensoris.in.l.non co gendum.§.si procuratori.nu.1.ff.de procu.fo.109.

1 Agens vt cohæres quando cogatur exprimere ex testamento, vel ab intestato.in.l.si defensor.§.illud quæritur.nu.1.ff.de inter.actio.fo.197.

1 Agens ex vna causa & probans ex alia, non obtinet.in.l.qua quisq;.nu. 12.ff.de edendo.fo.73.

1 Agens nomine alterius si obtinet, repetit expensas: aliàs non.in. l. ex parte.§.respondi.ff.familiæ erc.fo.195.

1 Agens communem causam repetit à socio, quatenus plus expendit. ibidem.nume.2.

4 Agens in cõtractibus vltro citroque obligatorijs, ex eo debet implere ex persona sua, nec sufficit quod caueat.in.l.quibus diebus.§.termilius nu.15.ff.de conditio.& demonstratio.fo.124.

6 Agens ad quinquaginta, & probans de centum, an obtineat?in. l. scire debemus.ff. de verbo. oblig.nu.6.fo.14.

Verba libelli quando propriè sumi non possunt, improprientur.ibi.

7 Agens contra vnum ex correis: quando videatur diuidere obligationẽ, vel eligere.in.l.si creditores.nu.3.C. de pact.fo.54.

5 Agens confessoria pro seruitute, & prætendens interesse prohibitiõis sibi factæ, mittitur in possessionem, sicut quando agitur personali ad pecuniam.in.l.si prius.nu.8.ff.de no.operis nun.fo.21.

Et q; in confessoria habetur ratio interesse.ibi.

5 Agens qui transit de petitorio ad possessorium: an debeat in expensis condemnari.in.l.naturaliter.§.nihil commune.numero.6.ff.de acqui ren.possessio.fo.88.

Agens possessorio retinendæ, quando videatur renuntiasse petitorio. ibidem.nu.7.fo.89.

Agens petitorio, an videatur renuntiasse iudicio possessorio.ibi.nu.8.

5 Agens contra officialem pro delicto familiæ, debet probare delin quentem fuisse de familia, & ad tale officium præpositum, & qualiter hoc probetur.in.l.prætor.§. familiæ numero.5.&.6 .ff. de publica.& vectigal.fo.52.

5 Agens interdicto recuperandæ pro iuribus incorporalibus, non habet necesse probare se fuisse in possessione non vi, non clam, nec precario. l.præter ait.§.hoc interdicto.ff.de itine.actusq; priua.nu.13.fo.159.

5 Agens hoc interdicto, an debeat probare se vsum seruitute sciente ad uersario?& distinguit inter seruitutes habentes causam continuam, & discontinuam.l. prætor ait.§.hoc interdicto. ff.de itine.actusq; priua. nume.10.fo.159.

5 Agentem actione personali ad delictum ciuiliter, non oportet expri mere omnia requisita in.l.libellorum.j.de accusa.sicut in libello crimi nali.in.l.& an eadem.§.actiones.ff.de excep.rei iudi.nu.8.fo.175.

Agens actione reali, an cogi possit ad exprimendam certam causam? q; non.ibi.nu.11.

Et exprimens vnam causam in reali, non videtur omnes deduxisse.ibi.

Agens actione & succumbens, quando possit ex alia agere, vt an non obstet exceptio rei iudi.ibi.nu.12.

Agens actione reali, & dicẽs rem ad se pertinere iure dominij, vel quasi si succumbit, an possit postea intentare publicianam?ibi.nu.13.

Et libellus, peto rem iure dominij, vel quasi, non procedit: consuetudo tamen admittit & vnum debet libellans prosequi.ibi.

Agenti hypothecaria qui primò succubuit, quando obstet exceptio rei iudica.ibi.nu.4.

Agenti non sufficit allegare in libello causam authoris sui in successo re singulari: in successore vniuersali, sic.ibi.nu.22.

Agens confessoria & negatoria, si vnam prosequitur & succumbit, an possit aliam intentare?ibi.nu.15.

Agentes in rebus, qui sunt?in.l.nullus.num.1.C.de agentibus in rebus. lib.12.fo.59.

Index singularium materiarum

Qui præpositi agentium,& qui principes agentium.ibi.

8 Agentes in casibus legis iudices sine mandato si amiserũt, non præiudicant dño: fideiussores tamen dare tenentur,ibi,nu.9.C.si per vim vel alio modo.fo.98.

Et quòd huiusmodi personæ non possint intentare conditionem legis si quis in tantam.ibi.nu.10.

7 Agens actione vtili ,an possit dicere aduersarium obligatum.in.l.data. nu.12.&.22.de actio.& oblig.fo.12.

7 Agentes & patientes pari pœna puniũtur.in.l.iubemus.§.sanè si hæc. nu.5.C.de sac.san.ec.fo.23.

Agenti possessorio recuperandę,semper fit restitutio possessionis,antè quàm causa proprietatis cognoscatur,in.l.si coloni,nu.2.C.de agric. & censitis.lib.xj.fo.45.

Secus in possessorijs,ibid.

5 Agenti,vt sibi caueatur:& quis non vult cauere,ad quid cauens condẽnabitur.& in.l.si finita.§.eleganter.nu.8.ff.de dam.infec.fo.38.

1 Agenti,ad liberationem qui coactus fuerat ad faciendum instrumentũ qualiter sit consulendum?in.l.is cuius.n.12.ff.si seruitus vendicet.f.191.

5 Agenti,vt pronũtietur iniustè ædificatum,duo iudicia sunt necessaria, in.l.stipulatio.§.habet autem.nu.1.ff.de no.ope,nun,fo,26.

1 Ager semel mensuratus iteratò mensuratur, si aliqua partium dicit se deceptam.in.l.aduersus.§.ideo autem.numero.2.ff.si mensor fal. mo. dix.folio.200.

4 Ager quid sit?remissiuè ad glossam,in.l.prædia.§.ita legatum.nu.1.ff. de fun.instruct.fo.83.

5 Ager quando minatur ruinam,quando fiat missio. in .l. si finita. §. ex hoc edicto.nu.3.ff.de dam.infect.fo.33.

7 Agere contra procuratorem,qui fuit in dolo,ꝙ̃ contra dñm, qñ prius liceat.in.l.si procurator.nu.4.C.de procur.fo.79.

2 Agere pro singulis rebus vniuersitatis licet quis possit,vt de omnibus agat:cogi tamen potest.in.l.& si vno,numero,1.ff.de actio . empti , & venditi.folio.125.

8 Agere nemo cogitur ante porrectionem libelli:sed post porrectionem cogitur nisi renuntiet.in aut.qui semel.nu.6.C.quomodo & quàdo iudex.fo.65.

6 Agere sine actio.quando quis possit.in.l.si titius, & seius. ff. de verbo. obliga.nu.1.fo.11.

Agere volens contra ciuitatem,potest petere,vt ciuitas constituat sindicum.in.l.si quid aduersus.nu.4.C.de iure reipu.lib.xj.fo. 41.

Iudicium agitatum contra ciuitatem,quæ requisita est,vt constitueret defensorem:si non constitueret.ibi.

Agere tanquam vnus de populo quis potest,etiam pro suo interesse. in.l.duplex.nu .1.C.de fide instru.& iure hastæ fisca.libr.x.fo.7.

7 Agere quòd dicatur etiam qui excipit.in.l. quãuis.nu.1.C.de iuris & facti igno.fo.34.

3 Agere potest quis,qñ eius interest ratione affectionis.in.l.de omnibus. nu.3.ff.de tute.& ra.dist.fo.90.

1 Agere ad supplementum legitimæ est successio particularis.in.l.pater filium.nu.16.ff.de inoffi.test.fo.163.

5 Agere,quando quis potest ad id,quod non est mandatum.in.l.maritus C.de procura.fo.83.

7 Agere quando quis possit,& dicatur sine actione.in.l.vbi pactum.nu. 7.&.8.C.de transact.fo.79.& seq.

Agere contra possessores contra debitores,ꝙ possit creditor,& ꝙ agere debet primò contra principalem realem reali,vel personali,in.§.sed neq̧.nu.7.in aut.de fideiusso.fo.8.

Agere contra pignorum possessores,non facta discussione contra principalem, ꝙ possit,si principalis cessit bonis.ibi.nu.10.

Agere contra debitorem debitoris,quando possit creditor , qui habet nomen obligatorem excussione non facta?remissiuè.in.§.sed neq̧. nu. 14.&.17.fo.9.

2 Aggeres & fossata mensurantur.in.l.litera. numero.1. ff.de contrahen. emptio.fo.118.

Aggeres dicũtur munitiones quæ fiunt iuxta ripam fluminis.in.l. per biteryniam.nu.1.C.de immunitate nemini concedenda.lib.x.fo.17.

1 Aggredi & insultare idem sunt.in.l.si quadrupes.C.cum arietes. nu.3. ff.si quad.pau.fecisſ.dic.fo.192.

4 Agi an possit pro re legata sub conditione incontinenti.in.l.non quocunque.nu.1.ff.de lega.3.fo.21.

Agi quando possit contra emptorem,vel contra primò venditorẽ rem alienam.in.l.si minori.nu.8.C.de iure fisci.lib.x.fo.4.

6 Agi mitius cum lege,quàm cum homine.in.l.amplius nõ peti.ff.rem rat.habe.nu.2.fo.114.

Arbiter de iure fforum non est minister legis.ibi.

8 Agẽs de præsenti,qñ agere possit pro tempore futuro,& quomodo?remissiuè.in.l.& si inutiliter.nu.2.C.de fideicom.fo.43.

7 Agi quòd possit ex pacto nudo transactionis.in.l.siue apud.nume. 2. C.de transactio.fo.66.

6 Agi ciuiliter aut criminaliter,quando dicatur.in.l.si sepulchra.§.j.ff.de sepulchro vio.nu.1.fo.144.

4 Agi qualiter debeat in casibus quibus conditio habetur pro impleta,vide.in fi.in.l.in testamento.nu.1.ff.de condi.& demon.fo.122.

5 Agens contra monasteriũ apud quem est liber alicuius notarij,vel monachi,qui fuit notarius,vt exhibeat.Et quæ dicuntur de seruis quo ad dominum,possunt dici de monacho,quo ad monasterium.l.oculũ habet.si penes.§.nu.2.ff.de tabulis exhibendis.nume.1.fol.147.

Agnati, cognati,quòd hodie succedunt vsq; ad decimum gradum.in.§.non autem.nu.3.in auc.de hæred.& fal.fo.6.

Agnati & cognati hodie succedunt vsq; ad decimum gradum. in.§.si verò neq̧.nu.3.in auc.de hæredi.ab.intesta.fo.53.

3 Agnati & cognati hodie pariter ad tutelam admittũtur,nisi aliter per statuta prouideatur.in.l.legitimę.nu.1.ff.de legi.tut.fo.53.

3 Agnati ad quos spectat successio ab intestato,ꝙ hodie si non petant tutorem pupillo priuantur successione.in.l.si minores.nu.1.ff.qui petant tuto.folio.57.

1 Agnatio est nomen iuris,& capitis diminutione tollitur .in.l.tutelas. nu.1.ff.de capi.diminu.fo.140.

3 Agnatus damnatus & accusatus de suspecto tutela durante,non conuenitur actione tutelæ.in.l.si tutor.§.si tutori. nume.2.ff.de tute.& ratio. distra.fo.92.

4 Agnitio sola,an sufficiat in bonorum possesione contra tabulas,vt testamentum rumpatur?ꝙ sic.in.l. bona.§. si causa.nu.8.ff.de bono.posses.fo.163.

4 Agnitio legati quòd illud operatur in legatorio,quod aditio quo ad hęredem & quando ista æquiparatio sit bona.in.l.legatum .num.2.ff.de lega.ij.folio.47.

8 Agnitio vnius legati,qualiter intelligatur esse facta . in.l.non dubium. nu.1.C.de testa.& quemad.testa.ordi.fo.17.

Agnitio vnius legati,an præiudicet in alijs legatis non agnitis.ibidem. numero.2.

4 Agnoscere bonorum possessionem videtur quis,quando est certus de viribus testamenti, & illud dicit falsum.in.l.cum quidam.num.1.ff.de bonorum possessio.fo.164.

Agnoscere debitum,quòd debeat primò ille,qui vult cedere bonis,& qualiter fiat ista agnitio?in.l.qui cedit.ff.de cessio.bono.nu.1.fo.134.

3 Agnoscere pro parte non potest is cui aliquid defertur ex legis dispositione.in.l.qui totam.nu.7.ff.de acqui.hære.fo.166.

Agnoscens voluntatem defuncti,non potest posteà pœnitere, quo ad id quod agnouit.in.§.non autem.nu.3.auc.de hære.&.falci.fo.5.

Agrum deferre,& agrum derelinquere,sunt diuersa.in.l.qui agros.nume.1.C.de omni agro deser.lib.xj.fo.49.

1 Albo corrumpendo cur potius considerantur plura delicta,quã in furto faciendo.in.l.si familia.nu .5.ff. de iuris. omnium iudi.folio.51.

Alimenta an debeantur filijs naturalibus,vltra duas vncias? remissiuè.in.§.consideremus.nu.2,in auc.de triente & semis.fo.19.

Alere,an debeat pater filium naturalem?quòd sic:si nõ habet aliud vnde viuat.in.§.discretis.nu.2.in auc.quibus mo.natu.effi.sui.fo.4.

4 Alimenta si pluribus à pluribus debentur,diuisio non potest fieri,nisi iudicis authoritate.in.l.solent.numero.15.ff.de alimen .& ciba .legatis. folio.88.

4 Alimenta si simpliciter relinquuntur,debentur arbitrio boni viri: inspectis conditione & facultatibus præstare debentis.in .l.cum alimenta,nu.1.ff.de ali.& cib.lega.fo.93.

1 Alimenta quando sunt præstanda : vbi hæres habet domicilium? remissiuè.in.l.cum hi.§.vult igitur.nu.4.ff.de transact.fo.95.

1 Alimenta an debeant solui singulis mensibus? remissiuè. ibidem .numero.5.

1 Alimenta si debent præstari per plures hæredes,quomodo cõsulatur alimentario?remissiuè.ibi.nu.6.

4 Alimenta si sunt cuipiam relicta,debetur & aqua venalis. in.l.j.nu.1.ff. de alimen.& ciba.lega.fo.87.

Et si sunt relicta alimenta in his quæ mensurantur dum præstantur,& si præstarentur,corrumpentur,æstimatio debetur,secus si non corrũperentur: quia debetur ipsa species.ibi.nu.2.

Alimenta præterita,& futura petendi forma.ibi.

Alimẽtis legatis debetur pretium portaturæ aquæ,si legatum sit factũ nobili:secus si non nobili,nu.3.

Alimenta si sunt præstanda in pecunia,hæres portat ad domum legatarij:si verò præstantur in alia re,in cuius portatione debet in expensa: tunc in domo hæredis præstantur.ibi.nu.4.

4 Alimenta qui debet habere,quando debeat habere expensas studij.in l.de bonis.§.non solũ.nu.1.ff.de Carbonia.edicto.fo.179.

4 Alimenta militibus debentur de die in diem, vel de duobus diebus in duos dies.in.l.pecuniæ.nu.3.ff.de ali.& cibar.leg.fo.89.

Et astrictus ad alimenta:qualiter intelligatur quòd debeat annua , & menstrua.ibi.nu.2.

Et libellus qualiter formetur quando alimenta petuntur,ibidem. numero.4.

Alimenta

4 Alimenta non soluta peti possunt tam præterita quàm futura. in.l.libertis quos.§.manumissis.ff.de ali.& ciba.lega.fol.92.

Et alimenta præterita si debeantur, quando æstimatio, & quando ipsa species petatur.ibi.nu.2.

Et qualiter petentur alimenta officio iudicis pro tempore præterito debita?ibi.nu.3.

Alimenta præterita & futura in vno libello peti possunt.ibi.nu.4.

3 Alimenta facta vxori debeantur secundum facultatem redituum. in.l.ius alimentorū.§.sed si nō constat.nu.3. ff.vbi pupil. edu.debe.fo.28.

Alimenta petuntur officio iudicis.in.l. si quis à liberis nu.1. ff. de libe.agno.fo.41.

5 Alimenta,an debeantur annua vel menstrua.in.l.in bonis.nu.1. ff.de libe.agno.fo.43.

3 Alimenta petere non potest qui ex suis operis potest se alere.in.l.si qs à liberis.§.sed si filius.nu.1.ff.de lib.agno.fo.42.

4 Alimenta seruo proprio legari possunt.in.l.statuliberum . nu.2.ff.de leg.ij.fo.31.

4 Alimenta debent moderari , respectu valoris patrimonij.in.l.imperarator.nu.4.ff.ad senatusconsul. trebel. fo.151.

1 Alimentandi onus quando non spectat ad filium,mater videtur habere animum repetendi in.l.nesennius nu.3.ff.de ne.gest.fo.121.

1 Alimentis simpliciter relictis, bona sunt obligata, sicut pro cæteris legatis.in.l.cum hi.§.si vni.nu.4.ff.de transac. fo.95.

4 Alimentorum præstatio continet duas obligationes,vnam personalē quæ non transit ad singulares successores: aliam hypothecariam quæ ad quēcunq; transit. in.l. si quis.nu.3.ff. de alimen.& ciba.lega.fo.87.

Et quòd alimenta non præstantur vbi est alimentarius ibi .l. solent. nu.4.fo.88.

Alimenta petuntur officio iudicis, & competit debentibus recipere alimenta.ibi.&.num.8.

7 Alimentorum futurorum cognitio summaria est:non sic in præterito in.l.de alimentis.nu.2.C.de transact.fo.62.

4 Alimentorum appellatione quando debentur iure sanguinis vel officio iudicis,veniunt expensæ ad disciplinam:secus si ex testamento. in l.legatis.nu.1.ff.de alimen.& cibar.lega.fo.89.

Alienans rem obligatam causa mutādi iudicij,tenetur actione in factū.in authē. de litigi.& deci.nu.10.fo.49.

7 Alienans, quod sibi datum est cum pacto de non alienando,quando teneatur ad interesse.in.l.ea lege.nu.7.C.de condi.ob cau. fo.126.

Et quando posit prohiberi per iudicem, vel arbitros? remissiuè.ibidem.nu.8.

4 Alienans rem legatam tenetur legatario ad æstimationē.in.l.si quis in quilinius. §.cum seruum.nu.1.ff.d.leg. j.fo.27.

1 Alienare ꝙ dicitur quis transigendo.in.l.nulli.nu.1.ff.de transa.fo. 96.

2 Alienare qui nō potest,non potest iuramentū deferre.in.l.iusiurandū. §.Pupillus. nu.1.ff.de iureiuran.fo.29.

4 Alienare videtur qui pro tanta pecunia pignorat,ꝙ non est verisimile eum luiturū.in.l.legata.§.supellectile.n.1.ff.de supellectile le.fo.87.

Alienare prohibitus , prohibetur locare vltra. xxx. annos. in.§.si ver, aliquis.nu.2.in authen. vt sponsali.lar.fo.55.

6 Alienare prohibitus extra familiam, cohęredibus emere nolentibus potest extraneo vendere,nisi esset prohibitioni adiectum,vt familiæ relinqueretur.in.l.qui romę pecuniam.§.cohęredes cū pręde. ff.de verbo. oblig. nu.3.fo.47.

3 Alienare qui tenetur vni sub pœna,illo in mora existente,potest alteri alienare. in .l. qui romę pecuniam .§ .cohęredes cum pręde .ff. de ver.oblig.nu.1.fo.47.

6 Alienare qui non potest, quando poterit actiones exercere.in.l.ait prętor.nu.1.ff.de iure deli.fo.162.

4 Alienari prohibita nō veniunt in fideicōmisso vniuersali.in.l.lucius.§.pluribus.nu.1.ff.ad senatusconsul.trebel.fo.157.

Alienari vt posit res ecclesię,debent fieri tractatus:& qui tractatus requirantur: remissiuè.in authen.de ecclesiastica.rerum immo.alię.nu.1.fo.24.

8 Alienata in fraudē,qualiter reuocentur.in.l.defuncto.nu.8.C.si in frau.pat.à lib.alie.fact.sit.fol .7.

3 Alienata lite pendente reuocantur officio iudicis.in.l.chirographis.§.ab eo.nu.3.ff.de admini.& peri.tuto.fo.68.

4 Alienata parte stichi nō adhibetur ista distinctio,an alienauerit ex voluntate,an ex necessitate?in.l.stichum.nume.2.ff.de legat . primo, folio.5.

Alienatio rei ecclesiasticæ facta,non seruatis solennitatibus quòd nō valeat:& res alienata reuocatur per rei vendicationem.in authen.de alie.& empy.nu.4.fo.55.

1 Alienatio rei de qua est controuersia,est prohibita ante litē conte.etiā in iudicijs particularibus.in.l.diuus pius.nu.2 .ff.de peti.hæred.fo.165.

4 Alienatio rei corporalis & nominis exactio quomodo defferant?in.l.fideicom.§.si rem.nu.1.ff.de leg.iij.fo.52.

5 Alienatio facta de fundo dotali per mulierem firmatur iuramēto quo ad ipsam mulierem.in.l.qui superstitis.nu.5.ff.de acqui.hære.fol.185.

3 Alienatio rerum minoris ꝙ fieri posit propter authoritatem rei iudicatæ.in.l.Imperatoris.nu.2 .ff.de reb.eorum.fo.94.

5 Alienatio,quæ fit in morte,satis est necessaria. in .l. non solū. §.morte eius.nu.2 .ff.de noui operis nuntia.fol.16.

4 Alienatio rei quæ subiacet restitutioni an valeat.in.l.marcellus. §.res quæ.nu.1.ff.ad senatuscon.trebel.fo.144.

5 Alienatio vbicūq; prohibetur lege,à vel statuto,cēsetur prohibita vsuscapio.in.l.vbi lex.nu.1.ff.de vsuscap.& vsurpa.fo.107.

6 Alienatione prohibita in contractu,an prohibeatur alienatio dominij particularis titulo singulari.in.l.si ita quis promis.§.ea lege .ff.de verb. oblig.nu.3.fol.54.

Barto.misit vsq; ad Pisas pro habenda vera litera.l.si creditor.§.fin.§.de distract.pigno.quæ est negatiua.ibidem.

3 Alienatio fundi dotalis quomodo dicatur prohibita, & cuius respectu. in.l.dotalem.nu.2 .ff.de milita.test.fo.164.

3 Alienatio mentis ex actibus & verbis præsumitur.in.l.in eo.nu. 4 .ff. de test.& qui test.fac.pos.fo.96.

4 Alienatio prohibita ad tempus videtur esse permissa post tempus.in l.pater filium.§.fundum.nu.1 .ff.de leg.ij.fo.58.

5 Alienatio,si est facta post primū decretum,an eius vigore potest contra emptorem perueniri ad secundum.in.l.si quis ex iudic.nu.4.ff.de dam.infecto.fo.39.

4 Alienatio,& dominij translatio,quando posit per contractum prohiberi?in.l.filiusfa.§.diui.nu.14.ff.de leg.j.fo.28.

1 Alienatio quando est facta in clericum videtur facta causa iudicij mutandi.& habet locum hoc edictum.in.l.omnibus.num̄.3.ff.de alie.iud.mutan.caus.fac.fo.145.

4 Alienatio emphyteusis si fit adinuicem inter plures qui simul conduxerunt,licitè fit.in.l.si domus.§.si fundus.nu.3.ff.de leg.j.fo.20.

4 Alienatio facta contra voluntatem defuncti,ꝙ teneat donec reuocetur in.l.cum pater.§.libertis.nu.3 .ff.de leg.ij.fo.46.

4 Alienatione prohibita,qn̄ videatur prohibita obligatio pignoris. in.l. qui habebat.nu.2.ff.de lega.iij.fo.67.

4 Alienatio facta per hæredem de re prohibita alienari, non reuocatur hærede viuente:nec si aliquem de familia instituit hæredem. in.l.peto. §.prædium.nu.4.ff.de leg.ij.fo.42.

Alienatio, si fit de rebus subiectis fideicom.an teneat?& qualiter reuocetur.in authentica de restitutio.& ea quæ par.in.xj.men.nu. 2.fo.24.

Alienatio subiectorum fideicommissa , si reuocetur , an fiat reuocatio cum fructibus medio tempore præceptis?quòd non in aut . de restitutio.& ea quæ pa.nu.3 .fo.24.

Alienatio facta per hæredem qui ignorabat se grauatum , ꝙ teneat:& pretium debeat restituere.ibi.nu.4.

6 Alienatio si est prohibita fieri in forensem per statutum,vel non allibratum, videtur hæredis institutio.in.l. si ita quis promit. §.ea lege.ff. de verbo.obliga.nu.8.fo.54.

6 Alienatio impeditur quando res est vendita sub pœna centum,si alienetur:& illa obligetur iure pignoris.in.l.si ita quis promis.§.ea lege.de verbo.oblig.nu.4.fo.54.

Idem in re vēdita cum illo pacto,emptor vult ibi ecclesiā ædificare.ibi.

6 Alienatio si prohibeatur à lege,an impediatur dominij translatio titulo singulari?in.l.si ita quis promis.§.ea lege.ff.de verb. obligatio.nu.5. folio.54.

2 Alienatio ꝙ posit per statutum prohiberi ,in.l.si in emptione. nu.4. ff.de contrahen.emp.fo.117.

Alienatio rei ecclesiasticæ quibus casibus omnino prohibeatur ?remissiuè.in.§.hæc verò.nu.1.in aut.vt sponsali.lar.fo.55.

5 Alienatio facta sub conditione,si cōtingat bona publicari,præsumitur fraudulosa,in.l.qui alienum.nu.9.ff.de dona.fo.65.

Alienatio facta post delictum commissum,ante tamen accusationem, quando teneat, vel præsumatur fraudulosa.ibi.nu.12.

Alienatio facta per delinquentem ante litem contestatam,quando posit fieri,ibi.nu.13.

Alienatio facta post sententiam per delinquentem, an valeat , quando sententia per appellationem suspenditur : licet officio iudicis reuocet: aliâs non valet.ibi.nu.15.

8 Alienatio rei vbi est prohibita fauore psonæ alienātis: tūc non est prohibita propter delictū.in.l.si quis in tantam.num. 12.C.vnde vi.fo.96.

Alienatio facta in casu huius.§.ꝙ stet in suspenso.in.§.hoc autem. n.4. in aut.de non eligendo.&c.fo.6.

Ius de præsenti,qn̄ stare posit in suspenso.ibid.

Alienatio,si prohibitoria est liberis,vel hæredibus:quia volūt ad suos defendentes perpetuò remanere,quòd talis prohibitio extenditur vltra quartum gradum.in aut.de restitu.fidei.nu.3 .fo.57.

7 Alienatio si est prohibita, videtur prohibitus omnis actus, per quem dominium transfertur.in.l.sancimus.nume.1 .C.de rebus alie .non alie. folio.175.

7 Alienatio facta per mulierem, de fundo dotali cum iuramento, quòd teneat.in.l.si prædium.nu.1.C.de iur.dot.fo.184.

Alienatio rei dotalis ibi.æquiparatur alienationi rei sacræ.cle.nume.2.

Alienatio si probetur, q̃n dicatur prohibita hæredis institutio vel legatum.in.l. quemadmodum.nu.5.C. de agricol.& censib.libr.xj.fol.44.

4 Alienatio voluntaria omnino extinguit legatum præcedẽs,& q̃n extinguatur.in.l.rem legatam.nume.1.&.6.ff.de adimen.leg.fo.102.

Alienatio prohibita odio certæ personæ,ea facta hæres defuncti admittitur ad reuocandum.ibid.nu.7.

4 Alienatio quando est prohibita respectu certæ personæ an detur remedium, quod alienatio fieri possit?ibid.nu.9.

4 Alienatio prohibita respectu certæ personæ quando impediatur in.l. filiusfa.§.diui.nu.6.ff.de lega.j.fo.28.

Alienatione facta de rebus ecclesię, quilibet etiam vltra prælatum proprium admittitur ad ipsius reuocationem ,in aut.de non alie.aut permu.nu.7.fo.12.

8 Alienatiõe legali, non tollitur ius pignoris, sed per præscriptionem sic in.l.vsucapio.nu.1.C.de pigno.fo.102.

5 Alienationem ex secundo decreto esse iustè vel iniustè factum probat ille contra quem est præsumptio.in.l. qui iudicium.ff. de separatio. numero.1.fo.142.

1 Alieno nomine quatuor modis quis esse in iudicio dicitur.in.l .furti.§. si quis alieno.nume.1.ff. de ijs qui notan.infa fo.99.

3 Alieno nomine quem cõueniri, duobus modis intelligitur in.l.alia causa.nu.2.ff.solu.mat.fo.12.

8 Alienum præsumere debet, quod suum non est.in.l.cum quęrebatur: nu.2.C.vnde vi.fo.97.

3 Aliquem institui contemplatione alterius intelligitur dupliciter. in.l. Gallus.§.quid si is.nu.3.ff.de lib.& posth.fo.112.

3 Aliquid fieri certo tempore, vel alio, & cõferri in aliud, paria sunt, nisi tempore quo fit certa habilitas requiratur.in.l.alia causa.§.elegãter.nu. 8.ff.solu.mat.fo.12.

3 Aliquid fieri vno tempore,& fieri alio ,& conferri in illud, ꝙ idem sit nisi lex initio resistat.in.l.si constante.§.quoties nu.3.ff.solu.matrimo. folio.22.

5 Aliter,& cum, à lege profertur aliquid cum qualitate, vtrunque debet probari.l.ait prætor.§.quod aũt ait prętor.ff.ne quid in flumine publ. nu.1.fol.152.

Aliud pro alio ex causa soluitur.in.l.si domus.§ .in pecunia legata.nu.3.ff.de lega.1.fo.20.

Allegans id, cuius contrariũ non esset postulaturus, an audiatur?in.l.si pignore.§.si creditor.num̃.3.ff.de pig. actio.fo.87.

9 Allegans falsas leges, punitur pœna falsi.in.l.si quid.ff.ad leg. Cor. de falsis.nu.1.fo.186.

6 Allegans apostillas alicuius doctoris, quæ non erãt, punitur pœna falsi nisi publicè dicebatur in scholis ꝙ erat talis.in.l.si quis.ff.ad leg .Cor. de fal.nu.2.fo.186.

1 Allegans stipulationem debet probare solennia intercesisse quando stipulatio probanda est per testes.in.l.si vnus.§. pactus ne peteret. nu. 19 ff.de pactis.fo.87.

8 Allegans contraria non debet audiri.in.l.item possessor.num̃.2.C.qui potio.in pig.habe.fo.106.

3 Allegans causas absentiæ, non cauet de rato.in .l.si verò.§ .de viro. nu. 3.ff.sol.mat.fo.33.

7 Allegans turpitudinẽ suam, non audiť.in.l.transa.nu.1.C.de trãs.fo.68.

4 Allegans contraria non auditur.in.l.titiæ.nu.1.ff.de condi.& demonstra.fo.130.

8 Allegans contraria non auditur.in.l.j.nu.1.&.4.C.de furt. & seruo corrup.fo.3.

1 Allegans iustam causam:non potest pręcisè ad factum agi.in.l.filiusfa. §.procuratorem.nu.4.ff.de procu.fo.103.

7 Allegans ætatem quando habeat probare. in.l. si minorem.nu.1. C.de in integ. resti.fo.93.

1 Allegantiˀ iuris errorem incumbit onus probandi.in.l.sed & si.l.§.scire.nu.3.ff.de pet.hære.fo.168.

4 Alleganti se impeditum potest opponi ꝙ potuit reclamare & non fecit.in.l.quibus diebus.nu.3.ff.de condi.& demon.fo.123.

5 Alleganti iustam causam, quare ædificium non reparauit, subuenitur per resti.in integrum.l.quominus.ff.de fluminib.nu.31.fo.150.

Allegare titulum sufficit vbi lex ipsa non allegatur. in.§.cum igiť.nu. 4.in auť.de non eligẽ.secundo nuben.fol.7.

7 Allegationibus iuris, quando quis possit renuntiare.in.l .iubemus.nu. 3.C.de iudi.fol.110.

1 Alleganti aliquem legaliorem pro eius fundamento incumbit onus probandi.in.l.si actor.nu.4.ff.de procura.fo.105.

1 Allegare turpitudinem suam nõ potest quis, quando in ea suam intentionem fundat.in.l.minor.ij.numero .4. ff.de mino .xxv.annis .folio.136.

6 Allegare leges correctas quando quis possit?in.l.si ad legem Corne.de fal.nu.3.fo.186.

8 Allegare agendo & excipiendo, an quis possit contraria.in.l.j.num̃.7. C.de fur.& ser.corrup.fo.4.

6 Allibrari qui se procurat,& æstimari in loco, quando possit recedere?in.l.incola.ff.ad municipa.& de inco.nu. 3.fo.242.

5 Allocutus si est aliquis aliquem ad aurem, qui statim commisit homicidium,& homicidium probetur per famam, an pręsumatur factum consilio alloquentis?in.l.si ventri.§.vlti.ff.de priuile. credito. nu.1.fo.140.

6 Allusio vocabuli non habet locum vbi cõmunis vsus loquendi militat.in.l.motionem.§.1.ff.de verb.& re. sig.numero.2.fo.256.

2 Allusioni vocabuli quando stetur.in.l.bene est.nu.31.ff.de reb. credi. & si cer.peta.fo.3.

8 Altare vnum non debemus discooperire,& aliud cooperire.in l.assiduis.nu.4.C.quis potio.in pig.hab.fo.107.

Altare vnum cooperire,& aliud discooperire, nõ est eleemosyna.in.§. sed neq.nu.1.in auť.qũo opor.epis.fo.11.

Alter ex ambasiatoribus, si vnus decedit in itinere ,potest totũ officium ambasiatæ explere.in.l.cum vos.nu.4.C. de legatis.lib.x.folio.30.

3 Alter ex duobus reis credendi potest agere siue consensu alterius: nec tenetur cauere de rato, sed de defendendo eum si ab alio conueniatur,in l.non solùm.nu.7.ff.sol.mat.fo.7.

8 Alter, ꝙ etiam de tribus dicatur.in.l.ancillæ.nume.5.C.de fur.& seruo corrup.fo.4.

7 Alteri per alterum in mutuo,& in debito propter pecuniam queritur in.l.si absentis.nu.1.C.si cert.peta.fo.134.

6 Alteri stipulari directò licet quis non possit;tamen indirectè sic.in .l.si quis cum aliter.§.alteri stipulari.ff.de ver.obliga.nume.1.fo.18.

6 Alteri per alterum quæritur per actum naturalem numerationis:licet per stipulationem non.in.l.si quis cũ aliter.§.alteri stipulari.ff.de ver. oblig.nume.4.fo.18.

Item potest acquiri alia qualitas ad ipsam stipulationem.vide Bart.in locis in opp.allegatis. quia hoc expressè ponit, vt hîc per Iaso.ibidem.

6 Alternatio ꝙ inducat incertitudinem:& incertitudo vitiat libellũ .in l.prætor edixit.§.quod autem.ff.de iniur.& famo.libel.num̃.1.fol.139.

7 Alternatio posita inter genus & speciem , quando de mente proferentis apparet, resoluitur in dictionem expositiuã, idest.in.l.vbi pactum. nu.1.C.de transact.fo.70.

1 Alternatiua posita inter genus,& speciẽ poniť pro idest in.l.legis aquilię.nu.1.ff.ad.l.acquil.fol.192.

4 Alteruatiua inducit incertitudinem.in.l.si seruus.§.huiusmodi.nu.[illegible].ff. de leg.j.fo.26.

4 Alternatiua si in parte alternatiuæ est res dubia, declaratur habito respectu ad æstimationem rei, quę in alia parte alternatiuæ posita est certa.in.l.j.nu.1.ff.de rebus dubijs.fo.103.

Et in alternatiuis vtriusq; est in obligatione, quando in vtraq; alternatiuæ continetur res certa.ibid.nu.2.

Et ꝙ alternatiua posita inter totum & partem, vel inter genus & speciem, quando ponatur pro coniuncta.ibi.nu.5.fo.104.

5 Alternatiua posita inter duo incompatibilia ,non resoluitur in copulatiuam.in.l.si finita . §.non autem.numero.1.ff.de dam .infect.fol.39.

6 Alternatiua inter personas in contractibus etiam, resoluitur in coniunctam.in.l.item si seruus.§.sed & si cum duos.ff.de stipula.seruo.numero.1.folio.66.

6 Alternatiua.l.semper est certa .in.l .vbicunq;. ff.de fideius. & manda. nume.13.folio.79.

5i Alternatiua legis verificatur in proprio significato alternatiuę & etiam in proprio significato copulatiuæ. in.l.is, qui in puteum ,ff.quod vi, aut clam.nu.1.fo.165.

4 Alternatiua legis quando ponatur pro cõiuncta.in.l.si is qui ducenta. §.vtrum.nu.1.&.3.ff.de reb.dub.fo.106.

4 Alternatiua posita inter genus & speciem non ponitur pro coniuncta si genus possit accipi vt species separata ab alia specie.in.l.pediculis.ex argento.nu.1.ff.de auro & argento legato.fo.96.

4 Alternatiua quando inducat coniunctionem verbalem?in.l.re coniuncti.nu.15.ff.de lega.iij.fo.64.

6 Alternatiua summariũ inita, id quod minimũ est, est in obligatiõe. & ibi de ratione.in.l.qui res.§.j.ff.de sol.& libera.nu.1.fo.99.

4 Alternatiua ꝙ inducat constitutionem duorũ reorum.in.l.si ex toto. §.si ita scriptum.nu.1.ff.de leg.j.fo.5.

2 Alternatiua potest esse quadruplex.in.l.non vtiq;.nu.1.ff.de eo quod certo loco.fo.71.

Et in obligatione alternatiua rerũ, ꝗd sit in obliga.remissiuè.ibi.nu.3.

Et in alternatiua rerũ cuius sit electio.§.remissiuè:& vsq; ad quod tempus veniat.ibi.nu.4.&.5.

In alternatiua rerum altera perempta, an teneatur ad aliam præcisè?remittit.ibi.nu.6.

Et in alternatiua locorum, quo ad solutionem, electio est rei ante litem contesta.ibi.nu.9.fo.72.

4 Alterum & alterutrum, quomodo differant.in.l.si ex toto.§.si ita scriptum.nu.4.ff.de leg.j.fo.5.

7 Ambasiator. finita ambasiata, non gaudebit beneficio ambasiatoris, si differt recedere. in. l. mercatores nu.2.C.de commer.& merca.fo.176.
Ambasiator quis cogi potest, vt sit.& debet portare literas de licentia & mandato suæ ciuitatis, in.l.si qs nu.2.C.de decurioni.lib.10.fol. 20.
2 Ambasiator derobatus in via, an debeat restitui.in.l.inter causas.§. nō omnia nu.1.ff.mandati vel contra.fo.109.
6 Ambasiatores an pro represalijs possint capi?in.l.si quis legatum. ff. de legat.nu.1.fo.247.
Ambasiatores debent portare literas suæ ambasiatę.in.l. quoties.num. 3.C.de legationi.lib.x.fo.31.
Ambasiatores qui vadunt per viam transuersam, & non rectam, vt diu sint in ambasiata, pro illo tempore salariū consequi non possunt. in.l. qui fistulas.nu.2.C.de nauicula, seu naucle.li.xi.fo.33.
3 Ambasiatores ꝙ nō teneātur reddere communi minus eis factum ab imperatore in.l.si vero.nu 3.ff.sol.mat.fo.33.
1 Ambasiatores habent securitatem.in.l.conuentionum.num.3.ff. de pactis.fo.81.
6 Ambasiatoribus communitatis captis vel mortuis, cōmunitas tenetur ad emēdā: si ambasiata nō fuit ꝓcurata: & portauerit res necessarias ad ambasiatam, & aliâs periturę non fuissent. in.l. si seruus communis.§. quis verò ad mandati.nu.5.fo.127.
Ambasiatoribus non creditur sine publicis literis in.l. palatinos. nu.1. ff.de colla.fundo.fisca.ergo.li.11.fo.52.
1 Ambasiatoribus infirmatis debetur salarium quoad redire possunt in.l. hi qui.§.tam diu.nu.1.ff.quibus ex cau.maio.fo.144.
3 Ambasiatori reuerso in tertijs ꝙ debeatur salarium pro integro die.in.l. de diuisione.nu.5.ff.so.ma.fo.7.
Ambiguitas & obscuritas in quo distent in.l.veteris.nu. 1.ff.de pactis.fo.90.
Ambitiose fieri quid dicatur?in.l.præses.nu.2.C.de transactio.fo.62.
Amici & vicini licitè percutiunt volentem me per vim de possessiōe mea expellere.in.l.deuotum.nu.2.C.de meta.& epide.lib.xxi.fo.66.
3 Amicis plurib⁹ conuocatis, & testibus si quis dixerit sitis testes quòd ego volo adire talem hæreditatem.inducitur aditio in.l.gerit.nu.13.ff. de acqui.hære.fo.183.
2 Amicitia hodie est inter paucos.in.l.obligatio.§.mandatum.num.2.ff. mandati vel contra.fo.107.
7 Amicus pro amico, an possit testificari, statur arbitrio iudicis.in.l.eos. nu.1.C.de test.fo.150.
1 Amicus pro amico an comparere possit?latè in apostilla Alex.in.l.non solum.§.qui alieno.nu.1.ff.de procu.fo.108.
7 Amicus pro amico, an admittatur sine mandato.in.l.exigere.num.13.C. de procura.fo.81.
2 Amplius dictio, quòd sit repetitiua.in.l.l.lecta.nu.9.ff. de rebus creditis.fo.21.
2 Angustia temporis subducitur de cōtractibus bonæfidei, & de vltimis voluntatibus.in.l.superuacuam.nu.3. C. de indict.vidui.fo.43.
3 Auciani & alij officiales communis dum sunt in officio, an teneantur soluere gabellam.in.l.athletę.§.gentium.nu.2.ff.de excu. .fo.82.
4 Angustiæ temporum.in contractibus bonæfidei subducuntor sicut in legatis.in.l.si mihi.§.si quis seruos.nu.2.ff.de leg.primò untu
7 Anima hominis cunctis rebus præferri debet..fo.8 ncimus. nu.3.C.de sacrosan.eccles.fo.26. in.l.sa
7 Animæ cōtemplatiōe quod fit, ad pias causas fieri dicitur.in.l. habeat.nu.33.C.de sac.san.eccle.fo.41.
1 Animaduertere in facinorosos homines est misti imperij.in.l.imperium.nu.8.ff.de iuris. omnium iudi.fo.49.
1 Annuum debitum si petatur pro toto tempore etiam pro futuro, an fiat coaceruatio ad impediēdā iurisdictionem.in.l.si idem.nu.3.ff.de iuris.omnium iudi.fo.52.
6 Animus non factum quando inspiciatur.in.l.verum est .ff. de furtis.nu.1.fo.124
2 Aminus contrahentium mutuum, qualis esse debeat.in.l.mutuum. nu. 1.ff.de reb.credi.si cer.pet.&c.fo.4.
3 Animus fraudandi non præsumitur in tutore in.l.actionem.nu.1.ff.de tute.& ratio.distra.fo.91.
3 Animus adeundi qualiter probetur in eo qui adit ex iure alieno.in.l.gerit.nu.29.ff.de acqui.hære.fo.184.
3 Animus solus quando obliget me hæreditati. in.l. pro hærede.nu.5.ff. de acquiren.hære.fo.172.
6 Animus procuratoris falsi recipientis solutionem ex sequentibus apparet.in.l.cum qui.§.1.ff.de solut.& libera.nu.5.fo.91.
6 Animus mutandi domicilium præsumitur statim quando quis recedit cum rebus suis.in.l.assumptio.§.antepe.ff.ad municip.& de iure. nume.1.fo.240.
3 Animus qualis fuerit apparet ex excercitu.in.l.si concubina.§.res amotas.nu.1.ff.rerum amo.fo.38.
3 Animus volentis adire qualiter declaretur.in.l.gerit.nu.9.ff.de acqui. hære.fo.182.
Animus adeundi an declaretur per verba suspensiua. ibidem numero 10.fo.183.
6 Animus & cogitatio in pœnis spiritualibus magis inspicitur, quàm effectus.in.l.diuus.ff.ad leg.Corne.de sic.nu.3.fo.179.
3 Animus adeundi quando probetur per scripturam.in.l.gerit.nu.18.ff. de acqui.hære.fo.183.
7 Animus probatur per affectionem.in.l.siue possidetis.nu.7.C. de probatio.fo.145.
6 Animus manifestatur per protestationem. in.l.falsus.§.qui alienum. ff. de furtis.nu.5.fo.124.
6 Animus & corpus dicitur in tormentis durare, quando propter tormenta nō confitetur, nec habet animum confitendi.in.l.vnius.§.j. ff. de quæstionib.nu.2.fo.198.
5 Animus retinendi possessionem inducit acquisitionem possessionis. in l.quod vulgo.nu.1.ff.pro emptore.fo.114.
5 Animus alicuius adhibitus vno tempore, quòd operetur effectum alio tēpore, in.l.sed & si nolit.nu.1.ff.de acqui.pos.fo.87.
5 Animus alicuius præsumitur ex his, quæ quis dixit extra iudicium, parte absente.in.l.Fulcinius.§.quid sit tamen.ff.qui.ex cau.in pos.ea.num. 4.fo.137.
Animus alicuius quòd latitauerit causa fraudationis qualiter probetur? ibidem.
7 Annui reditus cōnumerantur inter immobilia. in.l. iubemus. nu.10.C.de sac.san.eccle.fo.23.
Annui reditus, & mobilia ciuitatis, quæ seruari possunt, alienantur eadem solennitate, qua & immobilia.in.l.si quæ hoc. C. de venden. reg. ciui.nu.1.lib.x.fol.41.
Anni domini poni debent in instrumentis.in authen.vt præpo. no.impe.nu.13.fo.25.
6 Anni domini & nomen imperatoris non sunt apponendi in accusatione, si apponuntur in princip.quinterni.in.l.libellorum.ff.de accu.& inscri.nu.1.fo.156.
1 Anni domini positi in principio libri instrumentorum, intelliguntur repetiti ad sequentia.in.l.si quis.§.si initium.nu.4.ff.de edendo.fo.76.
1 Anno vel mense bissextili ꝙ biduum computetur pro vno die.in.l. de minoꝝ.§.minorem.nu.3.ff.de min.xxv.annis.fo.132.
6 Annotatione bonorum facta debet reo notificari.in.l.diui seuerus.§.1. ff.de requir.re.nu.1.fo.192.
Terminus banni ꝙ currat à die notificationis, vel dati banni.ibidem.
4 Annulus an contineatur auri appellatione.in.l.cum aurum.nu.1. ff. de auro & argento legato.fo.94.
Annus qui datur ad soluendum legata per testatorem, currit post aditā hæreditatem.in.§.illud quoqꝫ.nu.2.in authen.de hæ.& fal.fo.5.
4 Annus cœptus fauore filij habetur pro completo.in.l.qui filium.§. sabinus.nu.1.ff.ad senatuscon.trebel.fo.155.
5 Annus intelligitur de.ccclxv.diebus.in.l.cum hæres.§.stichus. nu. 1.ff. de statuliberis.fo.78.
Annus potest intelligi de naturali & artificiali.ibi.nu.3.
Annus diuiditur in quatuor partes.in.l.quoties.nu.9.C.de naufragijs.libro.xj.fo.35.
7 Annus qui datur in iudicio rescissorio, quòd incipiat currere à die restitutionis habitæ.in.l.si ab hostibus.nu.12.C.quibus ex cau.ma.in integr. folio.103.
6 Annus qui datur ad intentandum actionem in factum contra officialem incipit à die finiti officij, & contra eius hæredem, à die à quo incipit esse hæres.in.l.datur.ff.ad leg.Iul.repetun.nu.3.fo.186.
6 Annus, mensis, & locus requiruntur in inquisitione, & aliæ solennitates, sicut in accusatione: præter quàm inscriptio.in.l.ex lege Iulia.§.si publici.ff.ad leg.Iul.de adult.& stup.nu.12.fo.167.
5 Annus, mensis, & locus in libello in hoc interdicto requiritur, quādo cōcluditur dolus aduersarij.l.Ait prætor.§.Interdicto.ff.vti possidetis.nume.7.fo.155.
1 Annus communis est trecentorum sexaginta quinqꝫ dierum.in.l.ita vulneratus.nu.5.ad.l.aquil.fo.193.
4 Annuum legatum factum ciuitatis an ita finiatur centum annis, sicut vsusfructus.in.l.si vsusfructus.ij.nume.1.ff.de vsufructu legato.fo.71.
1 Antecedenti destructo destruitur consequens.in.l.sed & hæ.§.præter.nu.1.ff.de procu.107.
4 Antecedens qui vult, vult & consequens, sine quo illud antecedens stare non potest.in.l.si cui legatum.numero.1.ff.de conditio.& demonstr. fo.130.
5 Antiquitas habet vim legis.in.l.j.§.deniqꝫ.nu.1.de aqua pluarcen.fo.46.
2 Antiphona dicitur missio ex primo decreto, id est præparatio ad secundū.in.l.si is qui.§.si antiphona.nume.1.ff.de pigno.fo.138.

me.1.ff.de pigno.fo.138.

2 Annalia ad agendũ, sunt perpetua ad excipiendum. in.l. nam postea.§.si minor.nu.5.ff.de iureiuran.fo.26.

5 Annua præstatio publica, census & tributũ, quando sunt idem.in.l.prætor.§.hic titulus.nu.3.ff.de publica.& vectiga.fo.51.

3 Appellans frustratoriè est in dolo vel lata culpa, ideo debet succũbens indistinctè in expensis condemnari, si sententia emanauit ex primis probationibus: aliàs secus.in.l. tutores. §.tutor.nu.1.ff.de admi.& peri.tuto.fo.64.

8 Appellãs ab interlocutoria, si i illa succubuerit: tũc cognitio causæ principalis remittitur ad iudicem à quo.in.l.eos.nu.5.C.de appella. & consulta.fo.82.

8 Appellans non potest pœnitere, in quantum illa appellatio facit pro aduersario.in.l.si quis libellos.nu.1.C.de ap.& consul.fo.84.

6 Appellans pro damnato licet dicat simpliciter, appello, appellatio procedit, & iudex prudens cogit vt exprimat nomine cuius.in.l.non tantũ ff.de appella.& rel.nu.1.fo.216.

8 Appellans debet probare se iustè appellasse.in.l.hi qui ad ciuilia. nu.3. C.de appel.& consul.fo.83.

Et quis probabit de iustantia primæ causæ.ibi.nu.4.

8 Appellans à sententia nulla ex defectu consensus, eam confirmat.in.l.latam sententiam.nu.7.C.quando prouoc.non est neces.fo.88.

8 Appellans quomodo ponat causam in appellatione? remisiuè.in.l.moribus.nu.2.C.de his quib.vt indig.fo.38.

9 Appellans primùm, deinde tempus appellationis est elapsum, si repetita restitutio fuit denegata, an iterum restituatur.in.l.j.nu.2.C. si sepius in integ.resti.fo.100.

Et differentia quando quis restituitur ad appellandum non ad totam causam.ibi.nu.1.

Appellare omittens, quando possit petere restitutionẽ in integrum ad appellandum, & coram quo iudice.ibi.nu.3.

5 Appellans vel protestans coram vicinis propter motum ab interlocutoria, vbi causa grauaminis inseri debet. Illa causa in tali protestatione inseri debet.in.l.de pupillo.§.si quis ipsi.nu.21.ff. de nouo operis nuntia.fol.12.

Et remissio huius protestationis, potest peti à iudice ędificante, contra quem protestatur, & satisdando remissio nuntiationis petit.ibi.nu. 23.

Protestatio de qua hîc, ex omnibus illis causis sperni potest, quibus nũciatio spernitur.ibidem.

3 Appellans ab omnibus grauaminibus illatis non potest prosequi, nisi illa ad quorum impositionem non est lapsum decennium. in.l. scire oportet.§.scire.nu.1.ff.de excu.tuto.fo.84.

6 Appellans in vno articulo, an possit appellationem exercere in alio? in l.appellanti.ff.de appel.& releg.nu.1.fo.217.

6 Appellans an debeat causam appellationis probare? in.l.hi qui.ff. si tutor vel cura.appel.nu.1.fo.228.

6 Appellans habet sententiam ratam, & illam confirmat tanquam sic latam, non tanquam bene latam.in.l.cum minor.§.falsus.ff.rem ra.habe. nu.1.fo.113.

6 Appellans ab interlocutoria statim quòd appellat an statim sit contumax? ꝙ sic lite pendente.in.l.qui romæ pecuniam.§.seia.ff.de verborũ obli.nu.2.fo.47.

6 Appellans postquam succubuit in appellatiõe, debet citari.in.l.qui romæ pecuniam.§.seia.ff.de ver.obli.nu.3.fo.47.

Appellans, in causa.§.ad hec.in authẽ.de appel.& intra que tempo. qđ sit tutus ipso iure, ibi.nu.1.fo.23.

Appellanti olim plura tempora statuebantur.in auth. de his qui ingre. ad appel.nu.9.fo.27.

Appellanti, qui prosecutus est causam appellationis, & ipsam ad finem nõ perducit, & dicit se impeditum temporis breuitate, licet aliter non probet an detur restitutio? ibidem, nu.14.

Appellanti qui stetit per biẽnium, quòd non fuit causam prosecutus, & habet iustum impedimẽtum, an cõpetat restitutio ex clausula generali? ibidem.nu.15.

Appellanti impedito prosequi causam appellationis restituitur tãtum tempus, quantum impedimentum durauit ibi.nu.16.fo.28.

3 Apertio testamenti quomodo fiet quando est certum quòd debet aperiri.in.l.omnibus. §.si quis neget.nu.3. ff. quemadmodum test.ape.fo.187.

3 Apertura sola testamenti ante vindicatam mortem defuncti an inducat publicationem hæreditatis.in.l.in cognitione.num.1.ff.ad senatuscon, silla.fo.195.

2 Apices iuris dicuntur, qui respiciũt magis subtilitatem, quàm factum.in.l.si fideiussor.§. quædam.nu.1. ff. mandati vel contra.fo.109.

3 Apocha si vno die scribitur, alio sigillatur & alio subscribit, dies subscriptionis attenditur. in.l. si testamentum nu.1.ff.qui test.fa.post.fo.102.

5 Apocha sine apodissa, quam probatiõem faciat.in.l.nuda ratio.nu. 6.ff. de donatio.fo.69.

Apocham de soluto quãdo possit petere ille qui obtulit: sicut potest ille qui soluit.in.l.susceptores.nu.3.C.de susceptori.& præpo.& arca. lib.10.fo.31.

5 Apodissa à gabellario, quòd peti non debet ab eo qui nũ ꝙ soluit.& hoc liquet publicano: secus si non liquet, licet de eanõ sit soluenda gabella.in.l.interdũ.§. diuus quoq;.nu. 2.ff.de publicanis & vectigalibus.fo.57.

7 Apodissa, quam probationem faciat in authen.at si contractus.num.8. C.de fide instru.fo.158.

6 Appellari ab interlocutoria non põt, quãdo per appellationem à diffinitiua nõ potest esse consultũ, vel per restitutio.in integ.appellanti, vel nulla diffinitiua speratur.in.l.ante sententiam.ff.de appel.reci.nu.2.fo.223.

Appellandi beneficiũ non conceditur in sententia lata in momentanea possessione.ratio est, quia parit modicum præiudicium. ibi. nu.3.

At quando sententia lata in momentanea possessione pareret magnum præiudicium, quod nisi per appellationem posset reparari, ab ea possit appellari.ibi.

Appellari ꝙ non possit in possessorio adipiscendæ, nec in possessorio recuperandæ possessionis.ibi.nu.4.

Appellari potest in causis summarijs, quãdo adest maxima læsio.nu.6.

Appellare à citatione quando quis possit.nu.12.

Appellari potest à sententia lata super competentia vel incompetentia iudicis.nu.13.

Appellari à sententia lata super legitimatione psonarum an possit? vbi ꝙ circa procuratorem sic & in tutore distinguit: in principali persona, non.nu.15.

Appellari à sententia lata ad vlteriora esse vel non esse procedendum, quando possit? nu.16.

Appellari à sententia lata super exceptione dilatoria ꝙ possit, & quando non? nu.17.

Appellatio à missione in possessionem ex primo decreto non nisi acquiretur misso in possessionem ius acquirendi fructus, quia tunc appellatur, & quando hoc sit? ibi.nu.18.

Appellari à secundo decreto ꝙ possit, nisi sit prolatum contra latitantem.ibi.nu.21.

Appellari nimis breui dilatione data non potest.ibi.nu.22.

Appellari ab interlocutoria regulariter conceditur, quando per appellationem à diffinitiua non potest reparari perfectè, quin aliquale præiudicium faciat.ibid.nu.26.

Intellige prædicta procedere, quando causa proprietatis facile agitari potest, aliàs res remanebit apud reum, donec appellatio fuerit terminata ibi.

6 Appellari potest à sententia lata secundum rescriptum principis. Et à pronunciatione de principe consulendo non appellatur.in.l.vsus appellandi.§.j.ff.de appel, & releg.nu.4.&.5.fo.212.

6 Appellari à iudicibus quibus casibus non possit? in.l.tractãdum.§.vlti. ff.à quib.appel.non lic.nu.7.fo.221.

Appellari ab arbitris electis ex præcepto statuti potest.ibi.nu.8.

Appellari quòd possit die feriata, etiam si ferię sint repẽtinæ, non tamẽ appellatio exerceri.in authẽ.de appel.& intra quæ tempo.nu.4. fo.23.

Restitutio ad prosequendam appellatiõem, quòd detur, propter ferias repentinas.ibidem.

8 Appellari à taxatione expensarum non potest. in.l. omnium.nu. 2.C. quando prouoca.non est necesse.fo.89.

5 Appellari ꝙ possit à sententia in hypothecaria lata, non à lata in interdicto Saluia.in.l.si colonus.ff.de inter.Saluia.nu.4.fo.167.

5 Appellari quando possit à sententia lata de consilio sapientis, electo de partium consensu.in.l.si conuenerit.ff.de re iu.nu.5.fo.125.

Appellari à sententia præsidis, diffiniente apud aliquem debere esse superindictam possessionem, non potest in executione dicendo, per sententiam se grauatum.in authen.de collato.& alijs cap.nu.5.fo.59.

Appellare, quòd debeat quis ab omni grauamine extraiudiciali.ibidẽ nu.6.

8 Appellari ab officij impositione num possit.consentire sententiæ videtur, qui non appellat.in.l.hi qui ad ciuilia.nu.1.C. de appell. & consulta.fo.83.

7 Appellari posse in causa liberali.in.l.in iudicio.num.1.C.si aduersus liberta.fo.97.

8 Appellari à iudicis relatiõe num possit? in.l.j.nu.7.C.de relatio. fo.82.

7 Appellari potest ab illa sententia, quę parit actionẽ iudicati.in.l.ex sententia.C.de receptis arbitris.nu.1.fo.104.

Et quòd à sententia arbitri non oritur actio. & ideo ab ea non appellatur.ibi.nu.2.

Et à dicta sententia appellatur, eo casu quo oritur actio.ibidem.nu.3.

Appellari num possit ab arbitrorum sententia, ex qua ex statutorum forma actio oriatur.ibi.nu.4.

Et an pactum valeat, quòd ab arbitrorum sententia possit appellari.ibidem.nu.5.

6 Appellari potest ab actionibus extraiudicialibus.remissiuè.in.l.si quidem.§.solent.

dem.§.solent.ff.quando appel.fit.nu.1.fo.222.
Appellari à nominatione qua mediante quis vocatur ad aliquod mun⁹, quãdo possit? Et à decreto ordinis, puta priorum, quãdo quis possit appellare.nu.2.&.3.
8 Appellari potest ab iniquitate iudicis, ex eo quòd minus magnam mulctam imposuit.in.l.& in multis.nume.1.C.de appellatio.& consult.folio.84.
5 Appellari quòd possit à secundo decreto, à primo non, de iure nostro: iure cano.sic.in.l.si finita.§.si fortè.numero.7.ff. de damno infecto.folio.36.
6 Appellari ad superiorem potest, cum consanguinei in puella maritanda pures descordant.in.l.qui res.ff.de appel.reci.nu.9.fo.226.
Appellari à venditione pignoris fienda per creditorem quando possit? nu.10.
8 Appellari potest ab eo, qui malè interpretatus fuit suam sententiam.in l.ab executione.nu.6.C.quorum appel.non recip.fo.90.
Appellari à quibus sententijs interlocutorijs possit? ibi.in.l.ante.nu.11.
6 Appellari à sententia interlocutoria habente vim diffinitiuæ potest. in l.titia.ff.de accusa.& inscrip.nu.3.fo.162.
Appellari quòd poterit à relatione æstimatoris, vel ponderatoris communis.in.l.quoties.num.3.C.de ponderatori.& auri illatio.libro.10.folio.32.
8 Appellari ante litem contestatam, num quando possit & id quibus casibus.in.l.cum solitum.num.1.&.2.C.de senten.& interlocut.omni.iudi.fo.72.
6 Appellari à sententia qua pronunciatur quem non esse audiendum potest, & si non appellatur, transit in rem iudica.in.l. titia.ff.de accusa.& inscrip.nu.2.fo.292.
Appellari quibus causis non liceat.in.§.nostros.nu.1.in authẽ. de iudicibus.fo.38.
6 Appellari à relatione Principis, qñ in relatione quis fuit deceptus. in.l. illud videamus.ff.quando appel.sit.nu.1.&.3.fo.223.
6 Appellari ꝙ possit ab immodica expensarum taxatione, & etiam iniqua interpretatione.in.l.ab executore.ff.de appella.& rel.num.14.folio.214.
Iniquitas interpretationis qualiter probetur? ibi.nu.15.
7 Appellari est præparatoriũ ad processum appella.in.l.inuitus. 6. C.de procurato.fo.82.
Appellationem prosequi quando quis dicatur.ibi.nu.8.
Appellationum ex parte rei exercere volens, quandoq; quis potest.ibi. nu.10.
6 Appellari à sententia absolutoria lata ab obseruatione iudicij an & quãdo possit? in.l.titia.ff.de accusa & inscrip.nu.5.fo.162.
Appellari ab interlocutoria quando nõ speratur diffinitiua, potest: vel quando grauamen per eam illatum non potest separari per appellationem à diffinitiua.ibi.
2 Appellari an possit à iuramento in litem, vel eius delatione.ibi.nu. 26.
6 Appellari ꝙ possit die feriato.in.l.si quidem.§.dies.ff.quando app.sit. nu.2.fo.222.
Appellandi tempus ꝙ currat de momento ad momentum.nu.3.
Appellationis tempus ꝙ non currat, quando per iudicẽ stat.ibi.nu.4.
Consilium quòd quando stat per iudicem, appellans protestetur, & appellet coram honestis personis.ibi.
6 Appellari posse à pronunciatione, ꝙ non obstantibus exceptionibus ad vlteriora procedatur, si est iniusta: secus si est iusta.in.l.eius qui.ff.de appel.recip.nu.1.fo.225.
7 Appellare licet à sententia arbitr.iur.& sic electorum, vigore statutorũ in.l.cum spiritualis.nu.2.C.de iudi.fo.112.
8 Appellare non satagens intra decem dies, videtur consentire sententiæ. in.l.ab eo.nu.1.quomodo & quando iudex.fo.62.
7 Appellare, quòd non liceat ante sententiam.in.l.si clericus? num.1.C.de episco.& cleri.fo.30.
6 Appellari potest à iudice, cuius iurisdictio partium consensu prorogata est.in.l.ex consensu.ff.de appel.& rel.nu.1.fo.220.
6 Appellari potest à sententia inter alios lata, ratione qualisqualis præiudicij.in.l.à sententia.ff.de appel.& rel.nu.1.fo.215.
Et testes examinati contra vnum, contra alium faciunt indicium.ibi.
1 Appellari ab interlocutoria quo casu possit de iure ciuili.in.l.intra vtile.nu.1.ff.de mino.xxv.an.fo.137.
1 Appellari à taxatione expensarum, an possit? remissi.in.l.si cum exceptione.§.hæc autem actio.nu.4.ff.quod met.causa.fo.126.
1 Appellari à statuto generaliter condito, non potest. secus si statutũ est factum contra singularem personam.in.l.omnes populi.nu. 52.ff. de iusti.& iure.fo.13.
1 Appellari an possit à sententia lata super notorio.in.l.scriptus.nu.10.ff. de reli.& sump.fune.fo.201.
Appellari non potest á sententia lata contra expulsos propter strepitũ quem faciebant prope scholas.in.l.vniuersos.§.ita vt.num.4.C.de studijs liber.vrbis Ro.li.xj.fo.38.
6 Appellari ab executore facti non potest: sed à pronunciatione de exequendo vel non exequendo, sic.in.l.ab executore.ff.de appella. & rel. nu.1.fo.214.
Appellari ab executore facti, quando excedit modum in exequendo, potest.& etiam à pronunciatione de exequendo potest cum insertione causæ.ibi.nu.2.
Causæ insertio ꝙ necessariò non requiratur in appella.à diffinitiua.ibi.
Executor qualiter videatur excedere modum in exequendo? ibi.
Executor si non citat partem, videtur excedere modum in exequendo.ibi.
1 Appellatio in ciuilibus in totum suspendit effectum sententię & sic etiam in criminalibus, pręter quàm in bona.in.l.furti.§.sed si furti.numer. 1.ff.de ijs qui not.infa.fo.99.
1 Appellatio interposita quando fuit deserta fingitur non appellatum: & sic est retro infamis ibi.nu.4.
1 Appellatio interposita ab interlocutoria an extinguat illam? remissiuè. ibi.nu.10.
4 Appellatio quæ fuit interposita in scriptis, si est deperdita, potest ꝓbari per duos testes.in.l.tabulas.§.sufficit.nu.2.ff.de bono.poss. secundum tabu.fo.180.
6 Appellatio ꝙ valeat, licet quis dicat simpliciter appello: vel appello ad iudicem competentem vel ad superiorem.in.l.appellandi vsus. §. si qs in appellatione. ff.de appella.& releg.nu.8.fo.212.
Appellatio quando emittitur ad superiorem, quis ordo seruetur? ibid. nu.9.
8 Appellatio si est deserta, debet iudex pronuntiare appellationem fuisse desertam.& sic absoluere ab obseruatione iudicij.in.l. eos qui. nu. 8. C.de appel.& consulta.fo.82.
8 Appellatio sicut prohibita est in possessorio: an eodem modo sit prohibita in integrum restitutione.in.l.cum de posses.nu.5.C.si de momen. pos.fue.ap.fo.90.
8 Appellatio quando interponitur à diffinitiua, iudex debet deferre. in l.quoniam.nu.2.C.de appella.& consul.fo.84.
5 Appellatio si in causa danni infecti interponatur, appellari debet ad ꝓximum superiorem.in.l.dies cautioni.§.si intra.nu.7.ff.de damno infecto.fo.27.
Et in causa damni infecti dubium est an possit appellari.ibi. Et quòd libellus detur in actione damni infecti.ibi. in.§.prætor ait.nu.1.
8 Appellatio & recusatio iudicis, quando simul ponuntur, hinc appellatione remota, ante litem contestatam etiam recusatio remoueri videtur in.l.cum solidum.nu.5.C.de sen.& interlo.omni.nu.fo.72.
Et quid si in literis delegationis remoueatur solùm appellatio, an intelligitur remota recusatio.ibi.nu.6.
6 Appellatio si est facta ab vno capitulo sententiæ, an videatur ab alijs appellatum? in.l.appellandi vsus.§.vlti.ff.de appel.& rel.nu.2 fo.214.
6 Appellatio quid sit? vbi relatis opini.dicit ꝙ appellatio est ius, quo prima sententia extinguitur, & interim causæ cognitio ad iudicem superiorẽ differtur.in.l.appellãdi vsus.ff.de appella.& relatio.nu.1.fol.211.
Appellatio quòd statim ea interposita extinguat sententiam primã.& est vera opinio.ibi.nu.2.
Appellatio ꝙ non sit actio, nec officium iudicis, nec exceptio: sed quoddam ius per se diffinitiuum, quod vocatur appellatio.ibi.nu.3.
Appellatio est triplex.videlicet vna à diffinitiua, alia ab interlocutoria, alia ab alijs actibus exrraiudicialibus.ibi.nu.4.
Appellatio introducta est, vt detegatur iniquitas vel imperitia iudicis, nume.5.
1 Appellatio ab interlocutoria, causa appellatiõis iustificari debet ex primis actis.in.l.ait prætor.nu.4.ff.de mino.xxv.an.fo.133.
6 Appellatio quãdo est dubium an sit recipienda, potest tamen recipi.in l.appellatione.ff.nil no.appel.pend.nu.6.fo.227.
6 Appellatio quæ fit viua voce, sufficit si ita fiat, appello à te, vel à sententia.in.l.vsus appellandi.§.libelli.ff.de appel.& rele.nu.2.fo.213.
Appellatio quæ fit viua voce, potest fieri à iudice sedente. Et si non appellatur viua voce de necessitate appellatur in scriptis, & talis libell⁹ dicitur appellatori⁹, & debet cõtinere personã appellãtis, & iudicis à quo sententiam, & contra quem.ibi.nu.3.&.4.
Appellanti in appellatione sufficit exprimere nomen officij, licet nomen proprium iudicis non apponatur.ibi.nu.6.
8 Appella.in cã propria interponenda biduũ, in aliena triduũ datur. in.l. eos qui.§.si autem.in iudicio.nu.1.C.de appel.& consul.fo.83.
Appel.illo die, & iudice sedẽte protribunali, põt interponi viua voce, post aũt nõ appellat̃, nisi in scriptis.& qd in interlocutoria.ibi.n.2.&.3.
6 Appellatio est act⁹ extraiudicialis.in.l.si expressim.ff.de ap.& rel. nu. 5.fo.218.
5 Appellatio in iudicio damni infecti, an det̃, est dubium remissiuè.in.l. dies cautioni.§.hoc aũt iudiciũ.nu.13.ff.de damno infe.fo.29.
6 Appellatio licet non admittitur in causa momentanę possessionis: tamẽ quando condemnatur ad interesse ratione possessionis restitutę, potest tunc appellari.in.l.creditor.§.j.ff.de appel.& rel. nu.4.fo.820.

9 Appellatio ꝙ non sit propriè actus iudiciarius. in.l. creditor. ff. de appellat.& rel.nu.1.fo.220.

8 Appellatio interposita facit pro appellato, in eo quod potest ea vti, vt rescindatur sententia, si in aliquo eum læsit.in.l.si quis libellos.nu.3.C. de appella.& consul.fo.84.

Et pro appellato etiam facit, quòd eo inuito appellans ab interlocutoria, non possit reuerti ad iudicem primum.ibi.nu.4.

6 Appellatio ad principem omissis medijs quando valeat?in. l. appellandi vsus.§.si quis in appellatione.ff.de appell.& relegata.numero.6. folio.212.

Appellatio remanet deserta, si pars non petijt, nec iudex dedit apostolos.in.§.Et hoc.nu.3.in auth.vt nulli iudi.fo.57.

6 Appellatio quando interposuit subdelegato, an appelletur ad subdelegantem vel ordinarium?Et qualiter intelligatur,& quis sit vicarius, & quis delegatus?in.l.quod dicitur.§.j.ff.qui & à quo appel.numer.1.folio.221.

6 Appellatio filiorum, prolata à contrahentibus, quando comprehendat nepotes?remiss.in.l.liberorum appellatio.ff.de ver.& re. signi. numero.8.fo.258.

6 Appellatio ꝙ sit ius.in.l.appellandi vsus.§.j.ff.de appella.& releg.nu.1.fo.212.

Appellatio à grauamine ꝙ infertur ante sententiam, potest per appellationem à diffinitiua reparari, non admittitur.ibi.nu.2.

7 Appellatio vbi interponitur à sententia:sententia mandatur executioni, per iudicem appellationis.in.l.cum speciali.nu.3.C.de iudi.fo.112.

7 Appellatio vnius, quando prosit alijs.in.l.nec si maior.nu.7.C. si in cõmuni eademq; cau.integin.resti.postu.fo.94.

6 Appellatio ꝙ extinguat pronunciatum.in.l.illud sciẽdum.ff.de appel. & rel.nu.1.fo.216.

6 Appellatio ꝙ non admittitur in causa alimentorum, quando petuntur officio iudicis:secus si iure actionis.in.l.si res.ff.de ap.reci.numero.1.folio.226.

Appellatio semper cum causa admittitur etiam in omnibus casibus, in quibus non admittitur.ibi.nu.2.

Appellari ab iniquitate legis vel statuti, quando possit?nu.3.

Appellari quando possit ab actibus extraiudicialibus.nu.4.

Appellationis ab actu extraiudiciali debet inseri causa,& probari, vt attentata interim reuocentur.nu.5.

Appellari ab arbitramento lato per arbitratorem potest ex iusta causa & attentata interim reuocantur:& tenetur tempora appellationis obseruare.nu.6.

Arbitramentum est transactio ibi.

Appellare ab actu extraiudiciali qui finit minimè litem, quando quis possit.ibi.

Appellationis tempora, qui petit reductionem ad arbitrium boni viri ab arbitramento, non tenetur obseruare.ibi.nu.7.

3 Appellatio à diffinitiua licet non recipiatur:tamẽ executio defertur. in l.si quis filio.§.hi autem.nu.1.ff.de iniusto rupto & irri.test.fo.116.

6 Appellatio ab interlocutoria ꝙ debeat iustificari ex causis in ipsa insertis.in.l.eius qui.ff.de appel.reci.nu.3.fo.225.

Appellatio ab interlocutoria ꝙ sit fienda in scriptis.nu.4.

Appellationis ab interlocutoria effectus an sit suspendere pronunciatũ & qualiter?nu.5.

6 Appellare qualiter potest pro eo, qui abauagliatus ducitur ad supplicium,in.l.non tantum.ff.de appel.& rele.nu.4.fo.216.

3 Appellare à datione tutelæ non licet,& quę sit ratio.in.l.scire oportet. nu.2.ff.de excu.tut.fo.83.

8 Appellari ab interlocutoria, quæ fertur post diffinitiuam sententiã, põt in.l.ab executione.nu.2.C.quorum ap.non recip.fo.90.

Appellatio si interponatur à captura personæ, debet captus pendente appellatione detineri.ibi.nu.3.

5 Appellasse frustratoriè, num quis dicat quod in appel. causa succubuerit.in.l.negotiorum.ff.de re iud.nu.1.fo.131.

2 Appellatione venditionis continetur omnis actus, per quem dominiũ transfertur, etiam ex vltima voluntate.in.l. sicut.§. venditionis. nu.1.ff. quibus mod.pig.vel hypothe.sol.fo.145.

Et contra consentientem rem suam legari, paratur exceptio.ibi.nu.2.

6 Appellatione pendente nil nouari, qualiter intelligatur?in.l.appellatione.ff.nil no.appel.pend.nu.1.fo.227.

Appellatione pendente facta reuocantur per iudicem superiorem eius officio implorato:& reuocabuntur etiam ante, quàm vincat appellans. ibi.nu.4.

8 Appellatione interposita omnia manent in eo statu in quo erant ante latam sententiam.in.l.hi qui ad ciuili.numero.5.C.de appel.& consul.folio.83.

8 Appellatione pẽdente, nil debet innouari per iudicem à quo est appellatum.in.l.per hanc.nu.2.C.de tempo.ap.fo.87.

Et in causa appellationis ab interlocutoria, iudicatur ex primis actis. ibi.nu.3.

4 Appellatione pendente, ea possunt fieri, quæ fieri possent pendente iudicio principali.intellige, si fieri possunt per indicem appellationis.in l.postquàm hæres.§.imperator antonius.numer.1.ff.vt lega. nomine cauea.fo.159.

3 Appellatiõe hæredis cum venit hæres extraneus an intelligatur de primo, an verò in infinitum?in.l. Gallus.§.etiam si parente.nu.8.ff.de lib. & posth.fo.114.

1 Appellatione interposita à sententia pendente sentẽtia & eius effectus extinguuntur.in.l.furti.§.sed si furti.nume.4.ff.de ijs qui not.infa.folio.99.

6 Appellatione pendente fructus sequestrantur, quando tenetur de dilapidatione.in.l.imperatores.§.vl.ff.de appell.& rele.nu.1.fo.220.

8 Appellatione deserta per cursum temporis, prima sententia remanet firma,& ex ea oritur actio.in.l.ei qui appellat.nu.2.C.de temp.appel.folio.87.

Appellationis in causa proceditur parte absente:& lite non conte.quãdo altera pars est absens:aliâs non.& quando requiritur citatio.in auth. de his qui ingre.ad ap.nu.2.10.&.13.fo.27.

7 Appellationis causa si agitur, ex primis actis indistinctè, victus victori condemnatur in expensis.in.l.properandum.§.sinautem.nume.3.C.de iudi.fo.111.

1 Appellatum à secunda sententia, rem restituendo an quis euitet pœnam? in.l.si cum exceptione.§.hæc autem actio.nume. 6.ff.quod metus causa.fo.126.

5 Appellatum sit sit à sententia,& per iudicem appellatiõis est confirmata, quis sententiam mandabit executioni?in.l.à diuo Pio.ff.de re iud.nu 15.fol.121.

Appellatum vbi fuerit à sententia interlocutoria, in qua fuit facta condemnatio expensarum, quis exequitur?remissiuè.ibi.nu.16.

6 Appellatum si sit,& sententia quæ erat nulla, fuit per iudicem appellationis confirmata, quando poterit iterum dici nulla?in.l.si expressum ff.de appel.& rele.nu.2.fo.218.

Appellatio, dico sententiam nullam,& si qua est, appello:an valeat?vbi quòd consuetudo admittit talem appellationem.ibi.nu.4.

5 Appellatum si sit à prima sententia,& per iudicem appellationis est cõfirmata, quis sententiam ipsam mandabit executioni.in. l. à diuo Pio. nu.15.ff.de re iudi.fo.122.

Appellatũ vbi fuerit à prima interlocutoria, in qua fuit facta condemnatio expensarum, quis exequitur.remissiuè.ibi.nu.16.

1 Appellatur ab impositione mulctæ.in.l.omnibus. nu. 15. ff. si quis ius di.non obtemp.fo.56.

1 Appellatur ab interlocutoria contra quam nõ potest esse consultũ per appellationem à diffinitiua.in.l.arbitro.numero.5. ff. qui satisda. cog. fo.64.

6 Appellatur ad Papam de iur.cano.omissis medijs.in.l.appellãdi vsus. §.si quis in appellatione.ff.de appe.& rele.nu.7.fo.212.

Error in appellando ad maiorem ꝙ vitiat in hoc, quia virtus talis appellationis non producitur.ibi.

6 Appellatur à sententia Potestatis ad priores, quando ciuitas habet tantummodò potestatem,& non iudices appellationis.in.l. quoties. ff. ad municipal.& de inco.nu.6.fo.239.

1 Appellatur à sententia interlocutoria ab iniuria : seu grauatione & debet exprimi causa.in.l.ait prætor.numero.3.ff.de minori.xxv.an. folio.133.

8 Appellatur ad delegantem, à delegati sententia. in.l. præcipimus. nu.1. &.2.C.de appel.& consul.fo.85.

Appellatus an possit vltimo mense primi anni cõparere?& petere causæ examinationem?in auth.de his qui ingre.ad appella.numero.12. folio.27.

8 Appellatus si faciat citari aduersarium : potest prosequi causam etiam ante finem biennij.in.l.ei qui appellat.numero.4.C.de tempo. appel.fo.87.

Appellatur à relatione seu literis, quæ mittuntur principi pro consilio cum assertione causæ grauaminis.ibi.

Appellari potest à diffinitiua sententia lata secundum rescriptum, & consilium Principis.Et à sententia lata secundum cõsilium datum per consulentem, de partium consensu electum, appellari potest.ibi.numero.6.&.7.

Apponi quæ debeant in instrumentis?remissiuè. in authẽ.vt præponatur no.impe.nu.1.fo.25.

6 Approbare non possum quo ad actiõem consequendam, quod semel reprobaui.in.l. dispensatorem.ff. de solut.& libera.nu.2.fo.94.

An quo ad exceptionem?remissiuè.ibidem.

6 Approbare dicitur, qui nõ improbat.in.l.in eos.§.j.ff.furti aduer.nau. cau.stabul.nu.2.fo.132.

1 Approbari quando possit, quod semel est reprobatum.in.l.pomponius.nu.11.ff.de neg.gest.fo.117.

3 Approbatio expressa testamenti filij pręteriti, an requiratur vel sufficiat tacita?in.l.filio præterito.nu.25.&.28. ff.de iniust.rup. & irri. testa.fo.119.

Approbatio

3 Approbatio testamenti, quando inducatur ex taciturnitate filij. ibidē. nu.27.
7 Approbatio mea nihil releuat in his quæ non dependent ex meo consensu.in.l.licet.nu.2.C.de procura.fo.84.
7 Approbatus ab aliquo collegio, non potest in concernentibus eius professionem petere se in integrum restitui.in.l.in consilio.nu.3.C.qui & aduer.quos in integ.resti.non post.fo.99.
Approbat⁹ per coetum doctorum, debet iudicari dignus.in.l.Grāmaticis.nu.2.C.de professo.qui in vrbe constan.li.12.fo.57.
6 Apostoli necessario non petuntur in ipso libello appellatorio, licet consuetudo communiter obseruet, ꝙ instāter petātur. Et in libello appellatorio potest dicere quis, dico sententiam nullam, & si qua est, appello.in.l.appellandi vsus.§.libelli.ff.de appell. & releg.nu.8.&.9.fo.213.
Apostoli cuius expensis dentur? remissiuè.in.§.& hoc.nu. 4. in authē. vt nulli li.iudi.ha.fo.57.
6 Apostoli quando petuntur non satis est dicere, peto apostolos & iterū peto. sed consuetudo hoc approbat.in.l.post appellationem.ff.de libe. dimis.nu.1.fo.227.
Apostolos qui non petit, vel non protestatur, videtur appellationem deferre.nu.2.
8 Apostolos si pars non petit intra tempus debitum, appellatio habetur pro deserta.in.l.hodie.§.apostolos.nume.2.C.de appella.& consul.folio.83.
8 Apostolos tempore debito non petens vel eos non præsentans iudici ad quem: videtur appellationem deserere.in.l.quomodo.nu.2.C.de appella.& consul.fo.84.
Item si non veniat ad prosequendam appellationem.ibi.
Apotheca pannorum legata, non venit mercantia.in.l.cum pater.§.mēse.nu.8.ff.de lega secundo.fo.45.
4 Apotheca pannorum legata cum omnibus quæ ibi sunt veniunt solum res & non debita & credita.ibi.nu.9.
5 Aqua si est concessa fratribus prædicatoribus ad coquendam fabam si concedatur etiam fratribus minoribus, valet concessio, si prima non impeditur in.l.vt concedenda. nu.1.ff.de aqua plu.ar. cen.fo.49.
Et concessio secūda valet, quando per eam prima nō impeditur.ibidē.
5 Aqua quotidiana dicitur, quæ quotidie duci potest.in.l.ait prætor.§.j. ff.de aqua quo.& æsti.nu.1.fo.161.
Et testis qui dicit, vidi semper possidere Titium per.x.annos.intelligitur ꝙ vidit eum semper possidere.ibi.
5 Aqua de flumine publico non nauigabili, licet postea intret flumen nauigabile, licitè ducatur.l.quo nominus.ff.de fluminibus.numero. 1.folio.150.
Aquæductus publici, si transeunt per priuatum, debent habere latitudinem.xv.pedum. Si per publicum.x.in.l.aquarum.nu.1.C.de aquæ. duc.li.xj.fo.43.
Arbor præsumitur mittere radices per.25.pedes.ibi.
Aquæ vsus si pluribus cōceditur, officio iudicis inter eos diuidi debet. in.l.si quis.nu.1.C.de aquæduct.li.xj.fo.43.
1 Aquariolum non licet facere in communi pariete.in.l.fistulam.nu.1.ff. de serui.vrba. prædiorum.fo.185.
5 Aquam publicam molendini alicuius, ad molendinum ducere nisi illa aqua intret alueum publicum, quis non potest.l.quo minus.ff. de fluminib.nu.23.fo.150.
1 Arbiter die feriata sentētiare non potest, arbitrator sic. etiā in honorem dei.in.l.si de meis.§.ex cōpromisso. nu.1. ff.de recep.arb.fo.147.
1 Arbiter quando cogatur sententiam proferre.ibi.nu.2.
Arbiter, an puniat testes falsum coram se deponentes.remittit.in.§.sive rò quidam.nu.5.in auth.de testi.fo.42.
6 Arbiter quando possit prorogare terminum statutum parti ad aliquid faciendum, postquam certum est in termino expediri nō posse, vt pœnam euadat.in.l.cum stipulatus sim.ff.de verborum obli.numer.7.folio.40.
5 Arbiter qui debebat sententiare secundum formam iuris si sentētiat cōtra eius sententiā non valet.in.l.diem proferre.§.stari.nu.3.ff.de recep. arb.fo.149.
1 Arbiter vt quis dicatur duo, requirūtur.in.l.si de meis.§.recepisse.nu. 1.ff.de recep.arb.fo.146.
6 Arbiter vel consultor qui cœpit audire causam, cogetur finire.in.l.prętor.§.vlt.ff.de vaca.& excus.mune.nu.1.fo.246.
5 Arbiter non habet iurisdictionem, sed notionem in.l.j.§.& post operis nu.1.ff.de noui operis nuntia.fo.7.
3 Arbiter non potest eius sententiam corrigere nec mutare nisi sit ei specialiter à partibus commissum.in.l.quid tamen.nume.2.ff.de recep. arbi.fo.148.
1 Arbiter an debeat vnam sententiam terminare quando ei sunt plures controuersię compromissę per partes.ibidem.nu.3.
1 Arbiter & amicabil.compositor qualiter differant.in.l.si de meis.§.recepisse.nu.5.ff.de recep.arb.fo.147.
1 Arbiter quòd non possit diebus feriatis sententiam dicere.in.l.si feriatis nu.1.ff.de recep.arb.fo.15.
4 Arbiter si compromisso facto mādauit fundum locari: & pars locauit: & posteri locationi contrauenit non incidit in pœnam laudi: sed locationis sic.in.l.si fideiussor.§.meminisse.nume.2.ff.de legatis primo. folio.16.
7 Arbiter nō tenetur iurare nec debet.in.l.authē.decernit ius.nu.1.C. de receptis arbitris.fo.104.
Arbiter malè iudicans, quando faciat litem suam? in.§.quia verò. nu.7. in auth.de iudicibus.fo.38.
Arbiter debet habere salarium à partibus.in.l.multis.nu.2.C.de princi. pi.agen.in re.lib.12.fo.60.
7 Arbiter debet sententiam suam ferre in scriptis.in.l.cum antea.nu.6.C. de recep.arbi.fo.105.
5 Arbiter compromissarius, quòd dicatur habere nationem.in.l.ait prætor.nu.3.ff.de re iudicata.fo.118.
2 Arbiter vel arbitrator, nunquis sit, ex procedendi modo dignosci pōt. in.l.si societatem.§.arbitrorum enim.num.12.ff.pro socio.fo.114.
Arbitratoris sententiæ in reductionis causa, quis iudex esse debeat.ibidem.nu.21.
7 Arbiter qui malè iudicat, facit litem suam.in.l.si quis.num.6.C.de pactis.fo.57.
6 Arbiter an possit mulctam imponere? remissiuè.in.l.si qua pœna.ff.de ver.& rer.sig.nu.6.fo.260.
7 Arbitramentum est quædam transactio.in.l.in rem actio.nu.5.C.vbi in rem actio exor.debe.fo.118.
2 Arbitramentum iniquum vel æquum, quis probet.in.l.si societatē.nu. 3.ff.pro socio.fo.113.
1 Arbitramentum est transactio generaliter intelligendo non strictè. in l.furti.§.qui iussu.nu.5.ff.de ijs qui no.infa.fo.100.
7 Arbitramentum non dicetur sententia, sed magis quidam contractus transactionis.in.l.si verò contigerit.nu.2.C.de iudi.fo.112.
2 Arbitramentum, an possit detegi æquum vel iniquum ex nouis probationibus.in.l.si societatem.§.arbitrorum enim.numero.26.ff. pro socio.fo.115.
Arbitratore cognoscente acta & dicta testium, quòd possunt per testes probari.ibi.nu.27.fo.116.
Arbitrator quādo possit testari de gestis coram se in causa reductiōis? ibi.nu.29.
Arbitrator, an arbitretur etiam partibus præsentibus.ibidem. numero.34.
Et an arbitrator possit esse exbannitus & excommunicatus.ibi.
Et an habens dilucida interualla. Et an filiusfamilias. & quòd presbyter non possit committere.ibi.
Arbiter quis esse possit. & quis compromittere possit. & intra quantū tempus arbitretur.ibi.
Arbitramentum non est sententia: sed quædam transactio. in authē. vt differen.iudi.nu.5.fo.59.
Arbitrator potest auferre de iure vnius, & dare alteri. ibidem. numero.6.
Arbitramentum quando est iniquum, vsq; ad quantum tempus reduci potest ad arbitrium boni viri? ibi.nu.7.
1 Arbitramentum est transactio.in.l.non distin.§.iulianus.num.2. ff. de recep.arb.fo.149.
1 Arbitrarium est iudici an faciat comparere principalem.in.l.seruū quoq;.§.publicè.ff.de procu.fo.106.
1 Arbitrator potest auferre de iure vni⁹ & dare alteri scilicet modicè.in.l. si de meis.§.recepisse.nu.4.ff.de recep.arb.fo.147.
5 Arbitrator semper sumitur in contractu. in.l.j.§.& post operis. nu.2. ff.de noui operis nuntia.fo.7.
Et arbitramentum est quædam transactio.ibi.
1 Arbitrator an possit ferre sententiam partibus absentibus? remissiuè.in l.diem proferre.§.si quis legatorum.numero.2. ff. de receptis arbi.folio.149.
1 Arbitrator diebus feriatis etiam in honorem Dei potest laudare.in.l.si feriatis.nu.3.ff.de recep.arb.fo.150.
2 Arbitrator qui iniquè arbitratus est, an poterit iterum arbitrari.in.l. si societatem.§.arbitrorum enim.nu.5.ff.pro socio.fo.113.
Et quando recurrendum sit ad arbitrium boni viri.ibidem. numero.3.
Arbiter ab arbitratore quid distet.ibi.nu.7.
Arbitramentum est quædam transactio.ibi.nu.8.
6 Arbitrator an rogatur arbitrari notificatione sibi facta? remissiuè.in.l.si quis arbitratu.ff.de ver.ob.nu.10.fo.19.
4 Arbitrator si differat arbitrari, quantum tempus requiratur vt dicatur nolle arbitrari? remissiuè.in.l.mucta.numero. 4. ff.de condi.& demon.fo.117.
7 Arbitrator semper sumitur in contractu, & non in lite.in.l.si verò.nu. 3.C.de iudi.fo.113.

Index ſingularium materiarum

6 Arbitratore mortuo an poteſtas arbitrandi tranſeat ad hæredem. in.l. ſi quis arbitratu.ff.de ver.ob.nu.11.fo.19.

6 Arbitratore bannito vel excommunicato,poterit arbitrari.in.l. ſi quis arbitratu.ff.de ver.ob.nu.12.fo.19.

4 Arbitrari debens ſi arbitratur,& malè:recurritur ad iudicem.in.l. arbitrium.nu.12.ff.de leg.ij.fo.30.

4 Arbitrari quòd cogatur ille in cuius arbitrium collatum eſt legatum,intellige cauſatiuè.in.l.in arbitrium.numero. 6.ff. de legatis ſecundo. folio.30.

Arbitrari an debeat quis hærede præſente?quòd ſic,quando quantitas eſt taxanda.ibi.nu.5.

4 Arbitrari iniuſtè poteſt ille,cui aliquid eſt commiſſum in liberam voluntatem dum:dolus abſit.in.l.ſi ſic legatum.nu.5.ff.de legatis primo. folio.20.

2 Arbitraria,dictio,quòd non ſit proprium nomen actionis,ſed adiectio. in.l.in bonæ fidei.nu.3.ff.de eo quod cer.lo.fo.73.

1 Arbitrarium eſt iudici quando admittat plures defenſores : & quando vnum.in.l.omnium autem.nu.3.ff.de procu.fo.107.

2 Arbitrator quòd poſsit in totum abſoluere.in.l.quod ſi epheſi. nu. 2. ff.de eo quod cer.loco.fo.72.

Arbitramentum quòd ſit quædam tranſactio. ibi.§. interdum.nu. 4. fo.73.

6 Arbitrator non arbitratur,quia ſtat per promiſſorem : ſi eſt appoſita pœna,tunc committitur:ſi non eſt appoſita,receditur à perſona.in.l.ſi quis arbitratu.ff.de ver.ob.nu.6.ſo.19.

1 Arbitrator non poteſt cogere partem ad dandam rem vel pecuniã pro re.Et ibi .de pecunia omnes aliæ res æſtimantur. in.l. cum aquiliana. nu.3.ff.de tranſac.fo.94.

6 Arbitratores ſi cœperunt cognoſcere tanquam arbitri,& poſteà aſſumpſerunt tertium,cuius interuentu videtur nouum cõpromiſſum, quòd poterunt redire ad viam arbitratoris.in.l. ſi dominum rei. ff. de furtis. nu.3.fo.125.

1 Arbitrator malè iudicans,facit litẽſuam.in.l.vel quiſquis,nu.1.ff.ſi men. ſal.mo.dix.fo.200.

1 Arbitratores non poſſunt cogere partes ad faciendum generalem quietationem niſi ſpecialiter eius à partibus ſit conceſſum.in.l,cum aquiliana.nu.3.ff.de tranſac.fo.94.

Arbitratores non dicuntur cauſam intra tres menſes terminare,ex forma ſtatuti,ſi abſoluunt partem ab obſeruatione iudicij.iu.l.generali.n. 7.C.de decurio.& eorum filijs.lib.10.fo.22.

Arbitratores qui lædunt partes,tenentur.in.l.quoties.nu.2.C.de diſcuſſoribus.lib.10.fo.18.

6 Arbitratori ſi partes notum non fecerunt compromiſſum, & elapſus fuit terminus,videntur ab eius arbitrio receſsiſſe.in.l. ſi quis arbitratu. ff.de ver.oblig.nu.9.fo.19.

Arbitratori,an offeratur libellus?remiſsiuè.in.§.illud quoqꝫ.num.5. in auth. de exhiben.reis.fo.26.

6 Arbitris perſona quãdo omitti, & addi poſsit?in.l.ſi quis arbitratur. ff. de verb.ob.nu.5.fo.19.

2 Arbitratorum duo ſunt genera.in.l.ſi ſocietatem.nu.1.ff. pro ſocio.folio.113.

5 Arbitratus fuerit verbum,importat bone viri arbitrium.in.l. lucius titius.nu.3.ff.de fideicom.li.fo.77.

1 Arbitri duo tertio abſente quando poterunt iudicare. in.l. item ſi vnus §.celſus.nu.1.ff.de recep.arbi.fo.147.

2 Arbitria ſunt redacta ad inſtar iudiciorum.in.l.licet.§.ſi ſeruus.num.3. ff.de peculio.fo.97.

2 Arbitria ſunt redacta ad inſtarum iudiciorum,ad hoc vt filius poſsit agere ſine patris conſenſu.in.l.licet.§.ſed ſi filius.nu.5. ff.de peculio. folio.97.

3 Arbitrio iudieis relinquitur an tutor remoueri debeat propter inimicitiam fratris pupilli,vel trãſuerſalium.in.l.tutor.§.ſi tutor.num.1. ff. de ſuſpec.tuto.fo.73.

1 Arbitrio dato officiali,an duret in eo officio confirmato?in.l.meminiſſe.nu.3.ff.de offi.procon.& leg.fo.39.

2 Arbitrio conceſſo aliquibus per commune,quis non poteſt facere contra ſtatuta,niſi ex noua cauſa.in.l.ſi hominum.numer.3.ff.mandati vel contra.fo.109.

Arbitriũ habens generale, non poteſt ſalariũ conſtituere.in.l.nulli ſalarium.nu.1.C.de præbendo ſalario.li.10.fo.24.

1 Arbitrium iudicis durat re peremptа.in.l.ſi cum exceptione.§. quatenus.nu.3.ff.quod met.cau.fo.127.

1 Arbitrium conceſſum ſuper actionibus, intelligitur de præſentibus.in l.illud.§.ſed ſi ita,num.1.ff.quod cuiuſqꝫ vni nomine.fol.113.

6 Arbitrium boni viri non requiritur in declarando tempus, pro eundo ad locum vbi ſolutio confertur,quando miliaria ſint limitata.in.l.continuus.§.cum ita ſtipulatus.ff.de verb.obli.nu.4.fo.55.

7 Arbitrium boni viri,qualiter intelligatur.in.l.ſi cum ea.nu.1.C.de dotis promiſsio.fo..83.

8 Arbitrium ſi eſt datum in cõcernentibus publicam vtilitatem,an ex vigore talis arbitrij,non poſsint ſtatuta corrigere.in.l.hæc quæ neceſſarium.nu.15.C.de nouo Codi.fa.fo.3.

6 Arbitrium ſuper aliquo habentes poſſunt omnia facere, quę principaliter ſpectãt ad id,ſuper quo habent arbitrium.in.l. ambitioſa.ff. de decre.ab or.fac.nu.17.fo.248.

Item poſſunt ſtatuere & facere antecedentia,propter quæ ad illud perueniri poteſt,& qualiter intelligatur?ibi.&.nu.20.

Et omnia antecedẽtia ſunt,ſine quibus illud explicari cõmodè non poteſt.& qualiter hoc intelligatur?ibi.&.nu.23.

Et nõ poſſunt aliquid facere ſuper eo quod non ſpectat ad id, ſup quo eis conceditur arbitrium.ibi.nu.19.

3 Arbitrium ſi fuerit conceſſum prioribus ſuper abũdantia ,quid importat tale arbitrium?remiſsiuè.in.l.poſt mortem.§.tutor.num.6.ff,quando ex facto tuto.vel cura.fo.72.

1 Arbitrorum pars maior quando poterit ſentẽtiare alijs requiſitis abſentibus.in.l.item ſi vnus.§.item ſi plures.nu.1.ff.de recep.arb.fo.147.

1 Arbitrorum pars maior poterit ſententiare alijs præſentibus.& tacentibus.ibidem.nu.2.

5 Arbor ſi vendatur,& excidatur,poſteà pullulat:an illæ pullulatione ſint emptoris?remiſsiuè.in.l.damni.§.ſi is qui. nu. 3.de damno infect.fo.40.

3 Archiepiſcopuscapuanus cedentes de ſtudio doctores examinabat.&ſi indigni erant reprobabat.in.l.ſed & reprobari.nu.2.ff.de excu.tuto.folio.82.

1 Archipræsbyter qui ex cõſuetudine habet oblatiões factas ĩ die dominica, & ſacriſta ĩ die ſancti laurentij,ſi dies ſancti laurentij venerit in die dominica , habebit archipręsbiter oblationes,non ſacriſta.in.l.proconſul.nu.1.ff. de offic. procon & leg.fo.40.

4 Argentum venale venit in legato argenti: quando aliud argentum nõ habebat,in.l.pediculis.§.item quęreretur.nu.1.ff.de aur.& arg.ligę.fo.96.

4 Argento legato debetur eiuſdem ligę,cuius in ciuitate originis teſtator eſt vſus.in.l.cum aurum.nu.3.ff.de auro & argen.lega.fo.95.

Arguere de verbis.l.ad verba teſtatoris, quòd licet. in.l. ſi qs legauerit.nu.2.ff.de leg.primo.fo.29.

4 Areti.hîc tenet contra Bar.in.l.legata.nu.3.ff.de legatis primo.fo.9.

2 Arguere de contractu ad quaſi contractum,quòd poſsit.in.l.licet.§.idẽ ſcribit.nu.9.&.12.ff.de peculio.fo.98.

Arguere de ſententia ad vltimam voluntatem,quòd liceat.ibi.nu.10.

6 Arguere de contractu ad vltimas voluntates licet.in.l.ſi diuortio facto. ff.de verb.obli.nu.2.fo.13.

4 Arguere de contractibus ad vltimas voluntates quando liceat? in.l. ſeruum filij.§.eum qui chirographum.nu.1.ff.de legatis primo.fo.14.

4 Arguere de verbis legis,ad verba teſtatoris licet.in.l. qui filium.§. ſabinus.nu.3.ff.ad ſenatuſ.trebel.fo.155.

1 Arguere ex ordine titulorum poſſumus:licet aliqui interſerantur.in.l. omne ius.nu.2.ff.de ſtatu.homi.fo.23.

3 Arguere ꝙ liceat ab ordine titulorum.in.l. idem labeo. nu.1. ff. rerum amo.fo.38.

1 Arguere à ratione leg.correctæ per conſuetudinẽ, ꝙ liceat: ſecus ſi fuit correcta per aliam legẽ.in.l.de quibus.ij.nume.4.ff.de lega.& ſena.folio.10.

1 Arguere à ſufficienti partium enumeratione,poſſumus.in.l.patre furioſo.nu.1.ff.de ijs qui ſunt ſui,vel alie.fo.25.

1 Argumentum à cõtrario ſenſu, ꝙ ſit licitum.in.l.quæcunqꝫ. nu. 4. ff. de offi.eius cui man.eſt iurſ.fo.44.

5 Argumentum à contrario ſenſu,an habeat locum in ſtatutis.in.l.cæſar nu.23.ff.de publica.& vectigal.fo.59.

Et argumẽtum à maiori, vel minori:an habeat locũ in ſtatutis.ibi.numero. 25.

1 Argumentum à contrario ſenſu, qñ habeat locum in ſtatutis.in.l. quæcunqꝫ.nu.16.ff.de offic.eius cui mand.eſt iuriſd.fo.45.

2 Argumentum de tempore ad locum,& econuerſo,quòd ſit bonum. in l.vinum.nu.2.ff.de rebus credi.fo.16.

2 Argumentum à ſolitis quòd procedit.in.l.certi condictio.§.ſi nummos nu.2.ff.de rebus credi.fo.11.

1 Argumentum de tempore ad locum,procedit.in.l.conſenſiſſe.nu.7. ff. de iudicijs.fo.152.

4 Argumentũ à contrario ſenſu quòd habeat locum in conditionibus. in l.legatis quæ relin.nu.4.ff.de cond.& demon.fo.115.

1 Argumentũ à contrario ſenſu an ſit ex propria ſignificatione.in.l. iuriſ gentium.§.dolo malo.nu.1.ff.de pactis.fo.83.

1 Argumentũ de toto ad partẽ,valet in indiuiduis.in.l.per fundum.nu.4. ff.de ſerui.ruſt.prædi.fo.186.

1 Argumentum de vltimis voluntatibus ad contractus procedit. in.l. pactum.nu.1.ff.de pactis.fo.91.

4 Arguere à toto dicitur , quando arguitur ab omnibus partibus ſufficienter enumeratis , in lege , nec vſus . numero quarto. ff. de

vſufructu

vsufructu.lega.fo.70.
5 Argumentum de contractibus ad statutam non procedit.qa in contractibus attendit̃ mens in statuto verbali.in.l.cæsar.num.18.ff.de pub.& vectiga.fo.58.
3 Argumentum à communi vsu loquendi,procedit.in.l.prætor.§.hîc titulus.nu.2.ff.de publica.& vectiga.fo.51.
5 Argumentum de pacto ad statutũ procedit.in.l.prætor.§.familię.nu.3.ff.de publica.& vectigal.fo.52.
3 Argumẽtum de personis ad tempus valet,sicut de tempore ad res.in.l.qui plures.nu.1.ff.de vulg.& pupil.sub.fo.153.
1 Argumentum de contractibus ad vltimas voluntates, quòd valeat vbi est eadem ratio. in.l. exceptum. numero. 6 .ff. communia prædi.folio.188.
7 Argumentorum appellatione,veniunt testes & instrumenta.in rubrica.C.de probationibus.fo.142.
5 Argumentum à contrario sensu, est ex expressa significatione. in.l.si quis locuples.nu.1.ff.de manu.testa.fo.77.
8 Argumentũ ex.l. correcta sumi põt si est sui iuris corpori inclusa,aliâs non.in.l.cum dedititij.nu.1.C.de lati.li.tol.fo.58.
6 Argumentum ab æthimologia vocabuli,quòd valeat. in.l. furtum. ff. de furtis.nu.2.fo.119.
Argumentum à contrario sensu,in iure validum est.& quando?in.l.nũquam.nu.1.&.4.C.de agrico.& censi.lib.xj.fo.43.
7 Argumentum de periurio ad hæreticum:quando procedat?in.l.cũctos populos.nu.10.C.de summa trinita.fo.4.
8 Argumentum de pacto ad statutum,vel consuetudinẽ, qũo procedat. in.l.consuetudinis.nu.3.C.quæ sit longa consue.fo.117.
Et quid sit consuetudo.ibi.nu.4.
6 Argumentum de stipulatiõe ad transactionem non procedit.in.l.si qs cum aliter.§.si quis fortè non.ff.de ver.obl.nu.1.fo.17.
6 Argumentum ab Etymologia vocabuli,est probabile:nisi natura vocabuli repugnet.in.l.tugurij.ff.& ver.signifi.nu.1.fo.237.
3 Argumentum de iudicijs ad vltimas voluntates,valet.in.l.qui testamẽto.§.eum qui.nu.2.ff.qui test.fa.poss.fo.100.
5 Argumentum à contrario sensu habet locum in mandatis.in.l.eum qui §.filiussa.nu.1.ff.de acqui.hære.fo.177.
8 Argumentum à contrario sensu,est ex interpretatione.in.l.apud antiquos.nu.1.C.de fur.& ser.corrup.fo.6.
3 Argumentum de lege ad pactum,quòd non semper valeat.in.l.alia cã.§.eleganter.nu.12.ff.sol.ma.fo.12.
3 Argumẽtum de re ad tempus,vel de persona ad res,quòd valet in.l. miles ita.nu.1.ff.de mili.test.fo.165.
1 Argumentum de iudice ad procuratorem ꝙ non procedit.in.l.legatus. nu.3.ff.de offi.procon.& leg.fo.39.
2 Argumentum ab authoritate,quòd valeat:in.l.bene est.nu.19.&.21.ff. de reb.cred.fo.3.
1 Argumentum de petitione hæreditatis,ad rei vendicationem procedit in.l.sinautem.§.sed& is qui.nu.1.ff.de rei ven.fo.174.
3 Argumentum ab æhimologia vocabuli,non habet locũ in nominibus proprijs.in rub.quia.nu.5.ff.sol.ma.fol.2.
5 Argumentum de re ad tempus ꝙ procedit.in.l.si constante.nu. 26. ff. sol.mat.fo.19.
1 Argumentum de pacto ad statutum quomodo ꝓcedat?in.l.omnes populi.nu.26.ff.de iusti.& iur.fo.11.
1 Argumentum à contrario sensu quando habet locum in statutis. in.l. omnes populi.nu.61.ff.de iustitia & iure.fo.14.
Argumentum quòd priuilegia antiqua, quę peti possunt remoueãtur. in authẽ.de mandatis princi.nu.1.fo.17.
2 Argentum accipiens mutuò ad pondus,quando poterit reddere pecuniam.in.l.mutuum damus.§.mutui datio.nu.6.ff.si cert.peta.& de rebus credi.fo.4.
4 Argumẽtum quòd potest sumi ex legibus correctis.in.l.si quis ex his nu.4.ff.de coniungen.fo.176.
2 Argumentum à contrario sensu non sumit̃,quando resultaret puersus intellectus.in.l.amiculo.nu.2.ff.de condi.sine causa.fo.66.
2 Argumentum à contrario sensu legis,valet.in.l.ex eo.nu.1. ff. de testibus.fo.154.
4 Argumentum de toto ad partem,an procedat?remisiuè.in.l.hîc titulꝰ §.si ex dodrante.nu.2.ff.de colla.bono.fo.171.
2 Argumentum ab æthymologia vocabuli quid valeat.in.l.mutuum damus.§.appellata.nu.1.&.3.ff.de rebus credi.fo.5.
6 Arma expulsi de ciuitate ob rebellionem, vbicunq; sint picta in sui honorem,destruuntur.in.l.eorum.ff.de pœnis.numero.206.
6 Arma portare ꝙ non licet etiam defendibilia hodie:licet de iure permittatur aliquibus casibus.in.l.lege iulia.ff.ad leg.iuli.de vi publi.numer.2.fo.177.
6 Arma vendere ꝙ non licet nisi illis,quibus est permissum: sed consuetudo hoc non obseruat.in.l.lege iulia.ff.ad leg.iul.de vi public. nume.3.fo.177.
6 Armatos homines habens non tenetur de public.delicto.in.l.lege iulia. ff.ad leg.iul.de vi.pub.nu.4.fo.177.
Arma portare, quando liceat?remisiuè.in.§.denuncians.nu.2. in auth. de armis.fo.39.
Armorum appellatione, quando veniant fustes,& lapides?ibidem.nume.3.
6 Arma ꝙ non licet habere de iure,licet de consuetudine nõ obseruetur. in.l.lege iulia.ff.ad leg.de vi pub.nu.1.fo.177.
Arma facere,& vendere possunt,solùm ad id deputati,& hodie omnes in auth.de armis.nu.1.&.11.fo.39.
1 Armamenta nauis,non est vniuersitas sicut grex.in.l. marcellus.§. armamenta.nu.1.ff.de rei vendi.fo.172.
1 Armati qui non tendebant ad locum non tenentur hac actione possessore fugiente.in.l.metum.ij.nu.2.ff.quod metus causa.fo.125.
Armenti appellatione,veniũt animalia magna.in.l. militaris. nu.1.C.de milita.veste.lib.12.fo.65.
Aristotelis dictis,Hypocratis & similium in studijs publicis approbatorum, quòd stetur. in.l. bene est. nu.23.ff.de reb.credi.fo.3.
Aromatarii miscentes cæram corrup tam cum incorrupta,non dicuntur cæram falsare.in.l.omnia nu.3.C.de conditis in publi.horreis.li.10.fo.18.
6 Arrharum pro matrimonio contrahendo datio cur teneat non promissio pœnæ?in.l.Titia quæ.ff.de ver.oblig.nu.4.fo.54.
6 Arrhæ si constituantur in fundo,vel in specie,non tenet constitutio. in l.titia quæ.ff.de ver.oblig.num.10.fo.54.
7 Arrhæ quo iure repetantur.in.l.contractus.§.illud. nu.1.C. de fide instru.fo.159.
Et dans arrhas si non sit dat, quando teneatur ad inter esse. ibidem. nume.3.
Arrharum contractus est ciuilis contractus, innominatus. ibi. numero.2.
Arripiens delinquẽtem de manu iudicis, vel qui facit quòd delinquens ad iudicium non vadat, incidit in.l. iuliam de vi priuata.in.§.arripiat.nume.1.in authẽ.vt omnes obe. iudi. pro.fo.31.
Arripiens delinquentem de manu iudicis,qui est damnatus ad mortẽ, vel damnandus,incidit in.l.iuliam maiesta.ibi.nu.2.
Arrogatio non tollit ciuilẽ nec naturalẽ obligatiõem:qa ex edicto prætoris restituitur.in.l. vbicunq;. ff. de fideiusso.& manda.nu.7.fo.79.
1 Arrogator non substituit in ista quarta impuberi, per fideicõmissum: quia illam non habet ex prouisiõe testatoris,an ad suum incõmodum. in.l.si arrogator.nu.3.&.7.ff.de adoptionibus.fo.28.
1 Arrogatus impubes constitutus, ab arrogatore in legitimam, illam non capit beneficio testatoris sed leg.in.l.si arrogator.nu.4.ff.de adoptionibus.fo.28.
1 Arrogatus an aget ad quartam,etiam contra filios legitimos,& naturales arrogatoris.ibidem.nu.10.
1 Arrogatus decedens in pupillari ætate potest habere hæredem ex testamento patris naturalis non arrogatoris ibi.nu.16.
Arte magica,ex similibus sacrificijs,vti non licet, in.l.nemo.nu.1.C.de thesauris.li.10.fo.12.
2 Articulandi & probandi quem gessisse se pro patrefamilias forma.in.l.si quis paterfamil.nu.3. ff. ad senatusconsul.mace.fo.95.
5 Articulandi formam, quando vis probare aliquod ædificium idoneum vel non:vide in.l.in parietis.nu.1.ff.de damno infect.fo.43.
5 Articulandi practica,& probandi in hoc titulo.in.l.j.nu.3.ff.pro suo.folio.115.
1 Articulandum est in probanda præscriptiõe seruitutis quod ea vsus est sciente & patiente aduersario.in.l.quoties.numero.3.ff.de seruituti.folio.184.
8 Articulatè loqui non valens,mortuo similis est.in.l.iubemus.num.1.C. de testa.& quomadmo.testa.ordi.fo.18.
5 Articuli qualiter formari debeant,cum quis vult probare damnum, ex eo quia domus destructa non potuit locari.in.l.in hanc.nu.1.ff.de damno infecto.fo.43.
Ars vilissima dicitur vendere oleum,& sal,& stare ad custodiam portarum.in.l.ne quis.nu.1.C.de dignito.li.12.fo.56.
1 Articuli contra extraneum eximentem qualiter formentur.in.l.si per alium.§.docere.nu.1.ff.ne quis eum qui in ius voc.fo.62.
5 Articulum si concipias quòd possedisti à.x.annis citra.& testes ita deponant,nihil probas,nisi dicat à.x.ann.citra, & per id tempus. in.l. ait prætor.§.quod autem.ff.de aqua quo.& est.nu.1.fo.ibi.
8 Articulus seu positio debet de necessitate concludere.in.l.non hoc. nu.3.C.vnde legi.& vnde cognati.fo.10.
5 Articulus,quòd talis cognouit talem violenter,an procedat.in.l.si ita sit scriptum.nu.1.ff.de manu.testa.fo.76.

7 Articulus qui de necessitate concludit, quando debeat admitti.in.l.neque natales.nu.1.C.de proba.fo.144.

7 Articulus in causa possessionis, quando possit fieri de proprietate: vel dicaẽ impertinens.in.l.momentaneę.nu.5.C.qui legiti.personã.fo. 113.

8 Articulus quando fiat quòd instrumentũ super quo fuit facta condemnatio, de quo fit mẽtio in sententia:& instrumentũ quod hodie producitur, sit vnum & idem. in.l.1.nu.1. C.si ex pluribus vnus appel.fo.90.

8 Articulus pretij, & interesse communis temporis præteriti, non debet referri ad vnum diẽ, vel duos, sed ad complures in loco publico & consueto. in.l.j.nu.31.C.de sen. quæ pro eo quod interest.fo.75.

Articulus super interesse singulari, quomodo concipiendus.ibi.nu.23.

Et qualiter probetur interesse singulare.ibi.32.

7 **Artifex** accipiens pecuniã mutuo, in dubio videtur accipere occasione suæ artis.in.l.si filiusfa.la.ij.nu.2.C. ad sena. Maced.fo.161.

Artifices dicuntur etiam discipuli.in.l.artifices.nu.1.C.de excusatio. artificum.lib.10.fo.31.

7 Artifices ignobiles, & obscuri, qui dicantur.in.l.testes.nu.1.C.de testibus.fo.153.

2 Artificis operę dicuntur, quæ consistunt in artificio per doctrinam didiscito.in.l.si non sortem.§.libertus.nu.9.ff.de condi.inde.fo.53.

4 Artificum appellatione in beneficijs, & legatis, veniunt adiscentes, secus in priuilegijs.in.l.legatis.§.ornatricibus.num.1.ff.de legatis tertiò. folio.61.

2 Artificium necessarium in homine dicitur, ex quo potest impẽsa percipi.in.l.si seruos. nu.5.ff.de pig.act.fo.88.

4 Artificiũ extinguit nomen officij, non econuerso.in.l.legatis.§.si ex officio.nu.1.ff.de leg.iij.fo.61.

7 **Arrhæ** redduntur duplicatæ. & in duplo inest simplum.in.l. mulier.nu.1.C.de sponsa.fo.170.

3 **Ascendentes.** quando sunt præteriti vel exhęredati, quo iure testamentũ irritaẽ?in.l.filio prętерito. nu.21.ff.de iniu.rú.test.fo.119.

3 Ascendentes infantis hodie iure hæreditario petũt hæreditatẽ infanti delatam: licet nõ agnitã.in.l.ventre.nu.27.ff.de acqui.hære.fo.182.

8 Ascendentes quando sunt præteriti vel exhæredati, quomodo testamentum irritetur.in auẽ.ex causa.nu.13.C. de lib.præt.vel exhæreda. folio.27.

Ascendentes mulieris adulteræ monasterium ingredientis absque filijs, an aliquid habeant de bonis eius.in.§.si vero quando.nu.4.in authen.vt nulli iud.li.ha.fo.58.

Monasterium, habetur loco filij.ibi.

Ascendentes, an hodie habeant legitimam iure institutionis?in.§.aliud quoq;.nu.5.in authẽ.vt cum de appel.cog.fo.51.

Ascendentes, in bonis descendentium debent habere legitimam titulo institut.in.§.siue igitur.nu.10.in auth.vt cum de appel.cog.fo.52.

8 Ascendentibus existentibus habet locum dispositio authenticæ prætera.ibidem.nu.4.C. vnde vir & vxor.fo.12.

Et quomodo collateralibus tantùm existentibus, habeat locum dicta authentica.ibi.nu.5.

Ascendere quòd quis debeat de gradu in gradum in dignitatibus: non autem descendere.in.l.nulli.nu.1.C.de numera.& actua.li.12.fo.67.

6 **Ascribens** se fideicommissarium vel executorem in testamento, non potest postea recusare.in.l.vxori.§.j.ff.ad leg.corne.de fal.nu.2.fo.184.

Talis sic se adscribens, dicitur executor datiuus.ibi.

3 Ascribens se tutorem in testamento, quando esse possit.in.l.ex sententia.nu.3.ff.de test.tute.fo.52.

3 Ascribens sibi fideicommissa, & sit præsens vel acceptãs tempore testamenti, ꝙ non possit postea recusare.ibidem.nu.6.

1 Ascriptitij sunt liberi.in.l.summa.nu.2.ff.de statu hominum.fo.23.

3 Ascriptitius testatur, quid de vasallo?in.l.si quæramus.nu.4.ff.de test. & qui test.face.pos.fo.97.

Ascriptitius, quòd sit liber.in auth.constitutio quæ ex ascrip. numero 1.fo.27.

2 **Asinum** priuati accipit iudex pro faciendo portere malefactorem ad iustantiam.in.l.pignori.§.titius.nu.2.ff. de pigno.actio.fo.90.

5 Aspectu solo quis non possidet, nec apprehendit.in.l.possideri.§.neratius.nu.2.ff.de acquiren.possessio.fo.83.

Assasinus delinquens in ciuitate perusina, an secundum statuta assisij, vel ciuitatis perusij, puniatur, vbi, quòd secũdum statuta loci delicti.in auth. vt omnes obe.iudi.pro.nu.6.fo.31.

2 **Asserens** seruum fidum & charũ, ad quid teneatur.in.l.Iulianus.nu.6.ff.de actio.empt.fo.123.

4 Assertio patris asserentis aliquem non esse suum filium, non nocet filio.in.l.j.§.si quis.nu.1.ff.de carbonia.edic.fo.177.

5 Assertio patris asserentis se donare filio propter benemerita, non probat sed quòd merita pręcesserint debet probari.in.l.pro donato.§.si pater filio.nu.4.ff.pro donato.fo.114.

3 Assertio patris quod non faciat filium non esse in possessione filiationis, nisi mulier contempserit.

1 Assertio patris, vel matris super filiatione, ꝙ non præiudicet filijs.in.l. filium.numero.2.ff.de his qui sunt sui vel alie.fo.25.

6 Assertio simplex apud acta quòd tantum valeat, quantum pactum.in l.tractandum.§.j.ff.à quib.appel.non lic.nu.2.fo.221.

Taciturnitas apud acta, habet vim stipulationis.ibi.

Assertioni possessoris de valore rei credendum est, quando fit æstimũ propter collectas.In.l.id ab vna.nu.1.C.de annonis & tribu.li.10.fo.14.

5 Assertioni eius, qui dicit, sic si credidisse, statur.in.l.pro emptore.§.si à pupillo.nu.6.ff.pro emptore.fo.113.

7 Assertioni aduersarij credens, quando excusetur.in.l.filiussa.nu.3. C.ad senatuscon.macedo.fo.161.

4 **Assessor** non tenetur sequi consilium alterius.in.l. in bonorum.nu. 4.ff.de bonorum possessionibus.fol.164.

1 Assessor an petere poterit salarium totum ab officiali remoto ab officio.in.l.diem functo.nu.4.ff.de offic.assesso.fo.46.

1 Assessor in causa quæ assidet iudicare non potest, nisi sibi delegetur.in l.omne.nu.3.ff.de offic.asses.fo.45.

4 Assessor remotus ab officio sui culpa, an debeat habere salarium.l. meuia nepotem.nu.2.ff.de annuis leg.fol.68.

4 Assessor remotus ab officio sui culpa quòd debeat habere salarium ꝓ tempore quo seruiuit & culpam non commisit.ibidem.nu.3.

7 Assessores quod acquirunt, est quasi castrẽse peculium.in.l.fori tui.nu. 3.C.de aduoca.diuer.iudi.fo.74.

7 Assessores raròò, vel nunquàm admittunt excusationem per procuratorem.in.l.in pecuniarijs.nu.2.C.de procura.fo.84.

Assessores cauti conuincunt delinquentem, qui deberet pœna pecuniaria puniri de perseueratione, vt possint eum capitaliter punire.in.l.quicquid.nu.3.C.de superexac.lib.10 fo.ibi.

6 Assessores possunt petere sibi cõstitui salarium officio iudicis, si eis est constitutum.in.l.præses.§.sed & si comites.ff.de va.& extra.cog. nu. 1.fo.251.

1 Assessoris officium ꝙ non duret mortuo præside vsq; ad aduentũ successoris.in.l.diem functo.nu.6.ff.de officio assesso.fo.46.

8 Asseueratio alicuius, non facit eum filium, qui non est.in.l.neq; professio.nu.1.C.de testa.& quemad.testa.ordi.fo.16.

2 Assidere & docere in vno loco num quis possit.in.l.lecta.num.33.ff.de rebus creditis.fo.22.

6 **Assignatio** dotis facta in casu.l.vbi adhuc.C.de iure doti.an irritetur, si diuitiæ viro superueniant? remissiuè in.l.pluribus.§.& si placeat. ff.de ver.obl.nu.3.fo.57.

3 **Assimilatio** in præsumenda filiatione quod non sit bona, quia ex cogitatione mulieris in conceptione contingit partum alteri assimilare.in.l.gallus.num.13.ff.de libe. & posthu.fo.108.

7 Asserta per reum in exceptionibus, ita faciunt fidem contra se, sicut asserta in libello per actorum.in.l.animaduertimus.num.3. C. de his qui potentiorum nomine.fo.85.

3 **Astringi** ad instituendum sicut si non potest quis metu pœnæ: ita nec spe præmij.in.l.illæ autem.nu.1.ff.de hęre.insti.fo.132.

Assumptio popularis nominis, non facit generale nomen amittere.in.l.alexandrinis.nu.2.C.de decurio. & eorum filijs.lib.10.fo.22.

7 Assumptus in defectum alicuius, non dicitur approbatus.in.l.in consilio.nu.4.C.qui & aduer.quos in integ.resti.non post.fo.99.

4 Assumptus & missus à iudice ad referendum, ꝙ debeat iurare.in.l.theopompus.nu.8.ff.de dote præle.fo.77.

Auaritia omnium malorum mater.in auth.vt iudi.sine quoquo suffra.nu.3.fo.14.

8 **Audacia** in bona parte posita laudaẽ, & permittitur.in mala parte damnatur.in.l.si quis in tantum.nu.2.C.vnde vi.fo.95.

7 **Audiri** de proprietate, quando super possessione actum est, quatenus quis possit.in.l.si quis alterius. §. siue.post. nu.2.C.vbi in rem actio.fo.119.

8 Auditores principis & summi pontificis, dicũtur habere iurisdictionum ordinariam.in.l.præcipimus.numero.1.C.de appella. & consulta.fo.85.

Et idem de assessore potestatis & capitanei secundum statuta terrarũ: licet de iure communi aliud esset, ibi.in.§.quod si à iudice.nu.2.

1 **Aues** captę in fundo à prohibito ingredi fundum efficiuntur capientis.in.l.diuus pius.num.1.ff.de serui.rusticorum prædio.fo.187.

Augmentum si fit à muliere, vir cogitur augere donatiõem propter nuptias.in authẽ.de ęqua li.do.nu.7.fo.47.

4 Augmentum superueniens quando augeat legatum.in.l. seruum filij. nu.3.ff.de legatis primo.fo.14.

6 Augmentum vel diminutio monetæ quæ dico tempore durauit, attẽditur. in. l. paulus respondit. ff. de solut. & libera. nu. 9. fo. 99.

3 Aui appellatione venit auia. in. l. gallus. §. vt instituens. nu. 4. ff. de lib. & posthu. fo. 112.

Auia naturalis tantùm præfertur in tutela & in successione auo naturali tantùm. in. l. si quis sub conditio. numero. 9. ff. de testament. tute. folio. 50.

4 Auium appellatione an contineantur gallinæ? in. l. quibus. n. 1. ff. de legatis. 3. fo. 61.

3 Auo & auia superstitibus præfertur auus auiæ in tutela. in. l. si quis sub cond. nu. 9. ff. de test. tute. fo. 50.

1 Aduocatus seu procurator in prima causa non debet esse in secunda: si si non vult. in. l. qui propria. §. item quæritur. numero. 4. ff. de procu. fo. 109.

6 Aurei intelliguntur promissi secundum regionem & pondus regionis. in. l. stipulationum quædam. ff. de verbo. oblig. nu. 3. fo. 30.

Aurifex faciens aurum & argentum de maiori liga quàm ciuitas requirat, punitur de falso. in. l. lege Corne. ff. ad leg. Corne. de. fali. nu. primo. fo. 182.

6 Aurifex reficiẽs calicem iam cõsecratum non incidit in leg. iul. maiest. in. l. non contrahit. ff. ad leg. iul. maiest. nu. 1. fo. 167.

Aurum pro argento solui potest, & econuerso in tributis. in. l. iubemus nu. 1. C. de argento pretio. quod the. lib. 10. fo. 32.

Aurum pro ære solui potest, quando respublica ex hoc nõ læditur. in. l. æris. nu. 1. C. de collatione æris. lib. 10. fo. 18.

4 Authentica, sacramenta. vbi iuratur generaliter non venire contra aliquem cõtractum ab eo celebratum, an habeat locum. in. d. authentica. numero. 21. C. si aduersus venditio. fo. 96.

Et quòd hæc authen. habet locum in iudicijs. ibi. nu. 22.

Item habet locum si minor vendit rem alienam. ibi. nu. 23.

Et vt habeat locum ista authen. sufficit quòd ponanẽ verba in contractu, quæ importẽt iurauit non retractare. ibi. nu. 24.

Et habet locum hæc authen. qñ minor est deceptus vltra dimidiam iusti pretij. remisiuè. ibi. nu. 26.

4 Authentica ex causa, non habet locum in preteritione posthu. in. l. qui filiabus. nu. 6. ff. de leg. 1. fo. 9.

3 Authen. ex causa quòd habeat locum in præteritione paterna. item in præteritione posthumi. in nu. 5. item in præteritione illius qui per. l. vel leiam, succedit in locum primi defuncti & reperit se præteritũ. in. l. lege. nu. 4. 5. & 6. ff. de test. tute. fo. 40.

8 Authentica ex causa. quòd habeat locum in præteritione posthumi, qui non est propriè posthumus. ibi numero. 7. C. de libe. preteri. vel ex hære. fo. 27.

Et quòd habeat locum in præteritione filij emãcipati. & sic per ea corrigũtur iura vetera. ibi. nu. 8.

Authenticæ quæ sumũtur ex isto textu? vbi ponit quòd quandoq; in §. illud quoq;. numero. 4. in authentica de non eligendo secundo nubẽ. fo. 7.

1 Authen. ex cã. C. de lib. præte. ꝙ habet locũ etiam in præteritiõe emãcipati. in. l. si filius. nu. 1. ff. de. mino. xxv. an. fo. 136.

Authen. ex causa. C. de lib. præte. an habeat locum rupto testamento ꝑ cõtrab. præterito filio emãcipato. in. l. filio præterito. n. 10. ff. de iniust. rup. test. fo. 118.

5 Authentica malæfidei. de præscrip. longi tẽ. loquitur in rebus inmobilibus, & nõ habet locum in imobilibus. in. l. pomponius. §. cũ quis. nu. 2. ff. de acquir. poss. fo. 19.

Item loquitur in dño ignorante. item & in primo emptore, qui emit à malefidei possessore. ibidem.

Et dicta authen. non corrigit: sed determinat hanc materiã. ibidem.

Item dicta authen. loquitur in vniuersali successore, non in singulari. ibidem. nu. 3.

3 Authen. ex cã ꝙ cõseruat etiam illud quod est relictũ folio rũpẽti testamentum. in. l. iure. §. propter litem. nu. 3. ff. de test. tute. fo. 5.

4 Authen. ex cã. quod cõfirmet substitutionẽ pupillarẽ. in. l. nã quod. §. si quis compulsus. nu. 1. ff. ad senatuscon. trebel. fo. 146.

3 Authẽ. ex causa, quòd cõseruat hodie legata qñ testamentum querelatur causa inserta non vera? in. l. sepisime. nu. 15. ff. de iure delib. fo. 198.

6 Authẽ. ex causa. quòd habeat locum in præteritiõe sui posthumi. in. l. bona eorum. §. j. ff. de cap. & postlimi. reuer. nu. 1. fo. 235.

7 Authen. sed & si quis. potest intelligi in actore & reo. ibidem. nu. 1. C. de testibus. fo. 153.

Authentica ex causa. C. de libe. præte. an habeat locum in filio emancipato præterito? in. §. hæc quidem. nu. 5. in authẽtica. de hæredib. & falc. fo. 4.

Testamentum in quo filius est præteritus à patre cum causa, vel à matre, an valeat? ibidem.

4 Authẽ. ex cã. ꝙ non habeat locum in legatis factis à prætorio vt debeantur in. l. ex filio. nu. 1. ff. de lega. 3. fo. 50.

5 Authentica ex causa, an habeat locum in præteritione paterna. in. l. vxorem. nu. 1. ff. de manumis. testa. fo. 76.

8 Authentica ex causa, quòd non habeat locum in præteritione facta de filio, quem quis non credebat viuere. in. l. sicut certi. nu. 3. C. de testa. mili. fo. 15.

8 Authentica ex causa, quòd habeat locum in præteritione paterna. itẽ in præteritione filij emancipati. in. l. j. nu. 1. C. de bono. pos. contra tabu. quam potest lib. polli. fo. 9.

3 Authen. sed iam necesse. C. de dona. ante nup. an habeat locum in dote crescente propter impensas. in. l. quod dicitur. j. num. 7. ff. de impen. in reb. dot. fact. fo. 35.

8 Authentica ex causa. venit ad leg. C. correctoriè. ibi. nu. 1. C. de libe. preteri. vel exhære. fo. 25.

6 Authen. iure an sit immutatum, quando hodie plures insolidum conueniũtur, simul vno vel diuersis libellis. ꝙ in modo constituendi nil immutatur, sed in modo exigendi. in. l. in duobus. §. j. ff. de duo re. consti. nu. 19. fo. 58.

Beneficium diuisionis quòd habeat locum inter correos, si ambo sint soluendo. ibidem.

Authen. ei qui. C. de bo. auth. iud. possi. volens vt creditor possit mitti in possessionem bonorum debitoris, pro mẽsura debiti, quod habeat etiam locum in fisco. in. l. nemo. nume. 9. C. de exacto. tribu. libro. 10. fol. 15.

8 Authen. ex causa, quòd habeat locum in præteritione posthumi, & paterna. remisiuè. in. l. j. nu. 1. C. de codicillis. fo. 39.

4 Authen. minoris debitor, quando habeat locum in testamentaria tutela. in. l. post legatum. §. amittere. nu. 3. ff. de his quib. vt indig. fo. 111.

Authen. hoc amplius, quòd habeat locum in hæreditate adita. in auth. de hære. & fal. nu. 9. fo. 2.

5 Authẽ. minoris debitor. an habeat locum in curatore bonis dando. in authen. de curatore. §. j. ff. de cura. bo. dan. nu. 1. fo. 143.

3 Authen. ex causa quòd non habeat locum in testamento in quo nulla est facta institutio. in. l. hæredes. §. substituere. nu. 2. ff. de vulg. & pu. fol. 137.

2 Authenticorum iure in modo constituendi duos reos: nihil est immutatum, sed in modo conueniendi, & sic hîc. §. nõ corrigitur. in. l. si vt certũ. §. si duobus vehiculum. nu. 5. ff. commodati. fo. 81.

3 Authoritas & consensus an debeat interuenire ante & statim post. in. l. obligari. §. tutor. j. nume. 1. ff. de auth. tuto. fo. 70.

7 Authoritas superioris ordinãtis rectorem in ecclesia, requiritur in alienatione rerum ecclesiæ. in authen. hoc ius porrectum. nu. 7. C. de sacr. san. ec. fo. 24.

Authoritas abbatis sola sufficit, quando alienantur res ecclesiæ sibi subiectæ. ibi. nu. 8.

Item in alienatione rerum ecclesiæ omnes consentire debẽt, & subscribere. ibi. nu. 9.

5 Authoritas iudicis in faciendo restituere rem, quid operetur. in. l. põponius. §. si iussu. nu. 1. ff. de acqui. pos. fo. 92.

6 Authoritas patris quando sufficiat in supplenda ætate filij, vt obligetur. in. l. si seruus aut filiusfami. §. pupillus. ff. de ver. obli. nu. 1. fo. 57.

Authoritas superioris, quando requiritur in reuocando successionem. in auth. de. defenso. ciuita. nu. 2. fol. 16.

2 Authoritas doctoris, licet sit probabilis, non tamen est necessaria. in. l. bene est. nu. 2. ff. de reb. cred. fo. 3.

1 Authoritas poetarum potest in causis allegari. in. l. in tãtum. nu. 1. ff. de rerum diuisione. fo. 31.

2 Authoritas sententiæ impedit condictionem indebiti. Nam restitutio in integrum. in. l. si fideiussor. §. in omnibus. nu. 2. ff. mandati vel contra. fo. 109.

5 Authoritas quando requiritur, debet in ipso actu interuenire consensus. in. l. tam is. §. filiusfa. nu. 8. ff. de mor. cau. dona. fo. 73.

7 Authoritas iudicis quando sufficiat in contractus minorum. in. l. si curatorem. nu. 6. C. de in integ. resti. fo. 93.

1 Authoritas glo. est maior, quàm sit authoritas Dyn. & Iaco. But. in. l. vt vim. nu. 10. ff. de iusti. & iure. fo. 6.

Authoritas vnius sancti, fulcita authoritate testamenti veteris, præfertur cõstitutioni papali: etiam in decisionibus causarum. in. l. is cuius num. 4. C. de his qui se defe. lib. 10. fo. 12.

Authoritate superioris temerè impetrata possessionẽ inuadens debet omni suo iure priuari. in. l. meminerint. nu. 2. C. vnde vi. fo. 94.

4 Auus tenetur dotare neptem, & officio iudicis cogitur. in. l. dedit dotem. nu. 1. ff. de colla. bo. fo. 173.

4 Auus maternus non cogitur dotare neptem. ibi. nu. 3.

3 Auus si dedit vnum substitutum & mater alium, quis præferatur. in. l. ex facto. nu. 8. ff. de vug. & pup. sub. fo. 156.

3 Auus si fecit substitutionem vulgarem nepoti in potestate retento ex filio emancipato, an tacita pupillaris excludat illum patrem emancipatum. in. l. moribus. numero. 34. ff. de vulgari & pupillari substit. fo. 141.

4 **Attendi** debet id, ad quod principaliter paratur, non secũdariò. in.l.quãuis.nu.1.ff.de auro & argen.lega.fo. 95.

7 **Attestatio** sòla quæ dicatur.in.l.solum.nu.1.C.de testi.folio.149.

7 Attestationes factæ arbitris faciunt fidem coram iudice.in.l.cũ apud.nu.2.C.de testib.fo.154.

7 Attestationes dicuntur scripta testiũ.in authen.at qui semel.n.21.C.de probatio.fo.147.

2 **Attributum** vnum alteri acquiritur, cũ omnibus cõditionibus cohærẽtibus personæ nominatæ.in l.fiendũ.nu.2.ff de act. emp.fo.121.

4 Attributum vni dũtaxat, ab omnibus alijs remouetur. in.l.cum ita.n.1.ff de conditio.& demonst.fo.126.

8 **Auus** in successione excludit fratrẽ defuncti.in.l.defuncto.nu.1.C.ad senatuscon.Tertul.fo.54.

7 Auus continetur appellatione patris.in authentca ex testamẽto. nu.3.C.de secundis nuptijs.fo.181.

5 **Auxilium** extraordinarium, quando est mihi vtilis, ordinario illo vti possum.in.l.in prouĩciali.§.si in loco cõmuni.nu.2.ff.de noui operis nuntia.fo.9.

Et auxilia duo vbi alicui competũt, vnum quando tollat aliud? ibi.n.4.

3 Auxilium ordinarium non impedit extraordinarium quando competit cõtra diuersos.ĩ.l.si minoris.n.1.& 3.ff.de admini.& peri.tu,f.62.

5 Auxilium extraordinarium coadunandi causa introductum non tollitur per ordinarium.in.l.prætor.§.vnde quæritur.nu.1.ff.de publica.& vectigal.fo.51.

Et q egit isto interdicto, an possit agere alio in eo qđ plus est.ibid.n.2

1 Auxilium capitanei guerrę, nõ imploratur nisi in subsidium ex magna causa.in.l.qui restituere.nu.1.ff.de rei vend.fo.178.

6 Auxilium dãs & fauorem hostibus, tenetur leg.iul.maiesta.in.l.cuiusq; ff.ad leg.iul.maiest.nu.1.fo.167.

6 Auxilium dare dicitur, qui mutuat pecuniam. in.l.si sciente.ff. ad legẽ pompe .de pari.nu.1.fo.181.

6 Auxilium directum, non vtile, quòd habet locum, qñ vltra verba legis lex extenditur ex mente, vt vtile ex interprætatione.in.l. ait prætor.nu.1.ff vti poss.fo.155.

1 Auxiliũ leg. frustra implorat, qui in legem committit.in.l.auxiliũ.n.1.ff de mino.fo.137.

6 Auxilium maleficio qualiter quis dicatur præstare.in.l.in furti.§.ff.de furtis.nu.1.fo.126.

7 Auxilium ordinarium & extraordinarium quando concurrant? in.l.etiã nu.4.C.si tutor vel cura.interue.fo.94.

7 Auxilium etiam post actum dicitur præstari in.l.raptores nu.3.C.de episco.& cleri.fo.30

¶ De litera B.

BAiuli vocantur officiales.in.§.deinde.n.4.in authẽ.de defen.ciuita.fo.17.

Et statutũ loquẽs de officialib⁹, cõpręhẽdit baiulos.ibi.

Baiuli eliguuntur, & periculum ad electorem spectat.in §.nullo nu.4.in authen.de iudicibus.fo.37.

Baiulo nõ credit sine literis qñ nõ est metus vel qñ vult aliquem citare perronaliter: vel quando agitur de magno præiudicio.l.palatinos.nu.2.C.de colla.fundo.fisca.&c.lib.xj.fo.52.

Baiulus nõ citat aliquẽ ad iudicũ sine pcepto.in auth.de qstore.n.3.f.36.

6 **Balistæ** appellatione non venit arcus: nec econuerso.in.l.quibusdã.ff.de iure immuni.nu.1.fo.247.

3 **Banni** in quibus legibus fit mentio.in.l.tẽporibus.§.ex hoc rescripto.nu.4.ff.de vent.inspi.fo.44.

5 Banniti primi tpe elapso in quo quis obtulit, non põt fieri secũdũ. in.l.licitatio.n.8.ff.de pub.& vectigal.fo.54.

1 Bãniti nostri tẽporis, an habeãtur loco deportatorũ. remissiuè in.l.omniũ.§.hæc aũt tria.nu.4.in prima cõsti.fo.4.

1 Banniti nostri temporis, quòd non possunt de iure communi offendi impunè.in.l.vt vim.nu.1.ff.de iust.& iure.fol.6.

6 Banniti an ęquiparentur deportatis vel damnatis in metallum? remissiuè.ff de pœnis.nu.2.fo.206.

3 Banniti ad tantum tempus, quòd non perdant testamenti factionem de iure communi: licet secundum iura suæ ciuitatis sic.in.l. qui in potesta.§.sic cui:nu.2.ff. qui test.face.poss.fo.97.

1 Banniti ab Imperio non possunt statuere in.l.omnes populi.nu.13.ff.de iusti.& iur.fo.10.

1 Bãnitab quopiã existẽte cuius bona sunt confiscata, si aliquis ei coniũctus decedit & sic ad bannit defertur hæreditas, bannitus & non fiscus succedit.in.l.si qua.nu.1.ff.de ijs qui sunt sui, vel alie.fo.25.

6 Bannito mortuo intra terminum banni, bannum totaliter extinguitur.in.l.diui seuerus.§.vlt.ff.de requi.re.nu.1.fo.133.

6 Bannito à ciuitate, si de nouo accusatur, quãdo possit sibi dari fiducia à iudice vt compareat ad se defendendum. in.l. is qui reus.ff. de publ.iud.nu.12.fo.151.

1 Bannito non debet concedi securitas eo casu. quo potest per procuratorem comparere: in.l.Papinianus.nu.3.ff.de mino.xxv.annis.fol.135.

5 Bannito quopiam aduersus eum non potest perueniri ad secundum decretum, nisi finito banno.in.l.ad cognitionem.ff.ex quibus cau.in pos.ea nu.1.fo.137.

Bannito & alio delicto accusato, fiducia dari non debet, sed si datur seruari debet.in.§.sed neq; numero.3.in authentica.de manda.princi.folio.18.

1 Bannitorum bonis potest damnum impunè dari.in.l. vt vim.nu.2.ff.de iusti.& iure.fo.6.

Bannitorum receptatores, quomodo, & qualiter puniantur.in.l.colonos.nu.2.C.de colonis illeryca.lib.11.fo.48.

6 Bannitum in manibus familiæ qui occiderit, an teneatur.in.l.eiusdem.§.transfugas.ff.ad legem Corneliam de sicar.numero.1.fo.179.

6 Bannitus captus statim de iure communi non debet puniri, sed debet ex integro de crimine cognosci, quia non habetur pro confesso: secus de iure municipali.in.l.diuus.ff.de custo.& exhib.reo.numero.4.folio.165.

Fuga quid operetur. remissiuè.ibidem.

Consilium ꝙ bannito capto producatur bannum, & ꝙ bannitus confiteatur, ꝙ ille est talis, qui reperitur bannitus, & condemnatus pro tali crimine, & tali tempore, quia potest postea fieri executio.ibidem numero.5.

6 Bannitus an desinat esse ciuis illius ciuitatis, à qua exbannitur. in.l.si quis legatum.ff.de legatis.nu.2.fo.247.

1 Bannitus qui prohibetur agere non prohibetur excipere.in.l.libert⁹.nu.2.ff.de in ius voc.fo.58.

6 Bannitus an possit conueniri in loco, à quo est bannitus. ꝙ sic.in.l.adulter.ff.ad leg.Iul.de adul.& stup.nu.1.fo.174.

5 Bannitus, quem credebam impunè posse offendere, si protestatur mihi, quòd eum non offendam, quia est rebannitus, non teneor ei credere, nisi causam protestationis mihi ostendat.in.l.non solum.§.morte.nu.40.ff.de noui operis nuntia.fo.18.

Et offendens bannitum, an teneatur prius inuestigare: an liceat ei offendere, vt non puniatur.ibi.nu.41.

1 Bannitus de communi non auditur. Item excommunicatus per contumaciam.in.l.sed & si per prætorem.§.ait pretor.nu.2.ff.quib. ex cau.maio.fo.143.

Bannitus ex delicto ex quo veniunt bona publicanda, non æquiparatur deportato.in.l.certa forma.nume.2.C.de iure fisci.libro.10.fo.4.

1 Bannitus nostri temporis, an æquiparetur deportato? vbi ꝙ sic si est bannitus imperij, quia perdit ea quæ sunt iuris ciuilis.in.l. amissione, nu.1.ff.de capi.diminu.fo.140.

1 Bannitus alicuius ciuitatis non perdit, nisi iura illius ciuitatis & duo requiruntur vt illa amittat.ibidem.nu.2.

1 Bannitus quando possit facere testamentum, hæres institui, & succedere ab intestato.ibidem.nu.3.

3 Bannitus an æquiparetur deportato? remissiuè.in.l.si constante.nu.19.ff.solu.ma.fo.19.

2 Bannitus & condemnatus de falso, an possit conficere instrumenta.in l.si ideo.nu.1.ff.de euictio.fo.147.

3 Bannitus æquiparatur deportato.in.l.soluto matrimo.nu.5.ff. solut.mat.fo.5.

6 Bannitus licet non possit de nouo accusare: potest tamen accusationẽ cœptam prosequi.in.l.deferre.ff.de iure fis.nu.1.fo.231.

Bannitus, an æquiparatur deportato.in.§.illud quoque.nu.9.in auth.de æquali.do.fo.47.

8 Bannitus nostri temporis, quando possit hæres institui.in.l.qui deportantur.nu.3.C.de hæredi.instituen.& quæ perso.hære.insti.pos.f.19.

5 Bannitus tenetur ad solutionẽ collectarũ, si retinet possessionem. aliâs non, vt in distinctione.in.l.inter quos.§.damni.ff.de damno infecto.fol.44.

2 Bannitus non iure, non dicitur exbãnitus, nec potest offendi.in.l.siue vxor.nu.3.ff.de dona.inter vi.& vxo.fo.157.

Bannitus qui non debet audiri, potest accusationem ante bannum per ipsum institutam, prosequi.in.§.additio.nu.1.C.de delatoribus.lib.10.fo.10.

7 Bannitus quando teneatur ad collectas.in.l.placet.nume.45.C.de sac.san.eccles.fo.15.

Bannitus qui non habita pace ab inimico ex forma statuti, debet rebãniri ita debet habere à muliere succedente offenso, sicut à masculo.in.l.is cuius.nu.6.C.de his qui se defe.lib.10.fo.12.

1 Bannitus vt sit cancellatus, an sufficiat verbo cancellari, vel requiratur factum.in.l.emptor.§.lucius.numero.4.ff.de pactis.fo.91.

Bannitus nostri temporis, qui perdit ciuitatem, perdit successionem sibi delatam ex forma statutorum ciuitatis, non sibi delatam de iure communi.in.l.certa forma.numero.7.C.de iure fisci.lib10.fo.4.

Bannitus qui ex forma statutorum perdit etiam beneficia iuris communis, quòd non posit in sua ciuitate succedere, etiam de iure conmuni. in. l. certa forma. numero octauo. Codice de iure fisci. libro decimo. fo. 5.

Bannitus qui succedit secundum iuris depositionem, licet audiri non posit, tamen poterit alteri cedere iura sua, & de etiam rebannito agere poterit. in lege certa forma. numero. 9. C. de iure fisci. lib. decimo. folio. 5.

Bannitus potest contrahere per stipulationes & alios contractus, secundum formam iuris conmunis, in. l. Certa forma. nu. 10. C. de iure fisci. libro. 10. fo. 5.

1 Bannitus licet perdat iura suæ ciuitatis, tamen ea non perdit ad sui incommodum: quin obligatur ex his, quę postea fecit in. l. tutelas. §. item cũ ciuitas. nu. 1. ff. de capitis dimi. fo. 140.

1 Bannitus an capiatur pro repræsalijs? ibidem. fo. 141.

3 Bannitus an posit opponere contra bannitum ipsum non audiendum, quia bannitus? remisiuè. in. l. viro atq; vxore. numero. 9. ff. solu. matrimo. fo. 27.

6 Bannitus qui appellauit, an appellatione pendente posit offendi? remisiuè. in. l. appellatione. ff. nil noua. appellatio. pendente. nume. 7. folio. 227.

Bnnnitus in persona & membro, si capitur, debet primò in mẽbro puniri, postea perdere personam. in. l. omnes iudices. nu. 3. C. de delatorib. lib. 10. fo 11.

1 Bannitus nostri temporis, nõ æquiparatur deportato. in. l. si qua. nu. 2. ff. de ijs qui sunt sui, vel alie. fo. 25.

6 Bannitus ex vna ciuitate, non est bannitus ex alia illi confœderata. in lege non dubito. ff. de captiu. & postlimino reuersis. numero. 2. folio. 235.

6 Bannitus qui potest elapso termino banni impunè occidi, non potest occidi ante finitum terminum: licet certum sit in termino ipsum comparere nõn posse. in. l. cum stipulatus sim. ff. de ver. obligatio. nume. 5. fo. 40.

Bannitus ob delictum ob quod cum publicatione bonorum perdit etiam Iura ciuitatis, æquiparatur deportato. in. l. certa forma. nu. 3. C. de iure fisci. lib. 10. fo. 4.

5 Bannitus põt iterum banniri. in. l. de pupillo. §. si in pluribus. nu. 3. ff. de noui operis nũtia. fo. 14.

Bannitus pluribus bannis, quando posit ab vno tantùm absolui. ibidẽ. nu. 5.

3 Bannitus qui potest impunè offendi, quòd amittat omina iura suæ ciuitatis in, lege cum mulier. nume. quinto. ff. soluto matrimonio. fo. 31.

3 Bannitus appellans appellatiõe pendente an posit interim offendi? remisiuè. lege qui à latronibus. §. si quis. ff. de test. & qui testa. face. pos. fo. 98.

8 Bannitus restitutus, an recuperet bona alienata. in. l. questione. nu. 7. C. de senten. pas. & restitu. fo. 127.

1 Bannitus & condemnatus per contumaciam, an sit infamis? quòd non. in. l. ictus fustium. numero octauo. ff. de ijs qui notantur infamia. folio. 102.

Bannitus eo ipso quòd iudiciũ suscipere cõpulsus non fuisset, si fuisset præsens rediens ex hoc ostẽdẽs de bãno cessari. in. l. nõ videtur. nu. 2. ff. de iudi. fo. 152.

1 Bãnum datum ad instantiã partis, an posit per ipsam partẽ reuocari. in. l. curatores. nu. 2. ff. de officio procu. Cęsa. fo. 44.

7 Bãnum pœnale, an vitietur errore scriptoris vel præconis? in. l. placet. nu. 56. C. de sac. eccle. fo. 15.

1 Bãnũ & mulcta eqparatur. in. l. illicitas. §. p̃ses. nu. 1. ff. de off. præsi. f. 41.

3 Bãnũ cassari petens aliter q̃ ex appellatiõe, an posit iterim offendi? remisiuè in. l. si quis filio. §. quod si quis. nu. 1. ff. de iniust. rup. test. fo. 116.

2 Bannum si fiat quòd qui indicauerit malefactorẽ habeat centũ: quòd particeps criminis indicans habebit præmiũ. in. l. idẽ. §. si tibi. nu. 4. ff. de cõdictio ob. turpẽ. causam. fo. 47.

Bãnũ factũ pro recipendo malefactorẽ, quòd etiã si sit particeps crimĩnis, remittatur pœna. quòd valet. ibi. nu. 5.

5 Bãnũ datũ debitori ad instãtiam creditoris, põt per creditorẽ tolli, sine iudice, si nõ cõtinet aliqd pœnale. in. l. j. §. & post operis. nu. 4. ff. de noui operis nũtia. fo. 7.

Bãnũ datũ debitori põt creditorẽ purgari, si nondũ in bannũ debitor incidit. in. l. j. §. & post operis. nu. 5. ff. de no. oper. nunc. fo. 7.

Et q̃ prorogatio intelligitur facta cũ omnibus suis qualitatibus. ibidẽ.

7 Bannum quòd quicunq; venerit ad exercitũ, habeat vnũ florenũ, quolibet die, non cõprehendit illũ, qui venit ad exercitũ vt visitet amicũ, vel ex alia cã, quã prælij. in auth. ingressi. nu. 5. C. de sacro. ecclesijs. fo. 19.

2 Bannũ si fiat quòd quilibet cõpareat armatus tali die in platea ad faciendum mõstrum, quòd debet intelligi quòd veniat armatus secundum conditionẽ suæ personæ. in. l. si nõ sortẽ. §. si libertus. nu. 29. ff. de cõdic. indebi. fo. 54.

Bannum factum à potestate, quòd qui capiet malefactorem, habeat centum, non valet. in. l. nulli salarium. numero secundo. C. de præbẽdo salario. lib. 10. fo. 24.

Baptizatus in aliqua ciuitate, ibi sortitur etiam forum. in. l. ciues. quidem. num. 4. C. de incolis, & vbi quis domi. lib. 10. fo. 25.

5 Baptizatus pro parte, an sit baptizatus in totum? remisiuè. in. l. posideri autem. nu. 6. ff. de acquir. poss. fo. 83.

7 Baptizare, quòd quis potest sub conditione, si non est baptizatus. in. l. si quis. nu. 1. C. ne sanctum baptisma reit. fo. 30.

1 Barbarius in casu huius legis, q̃ fuerit prætor, & in repeti. nu. 3. q̃ non. in. l. barbarius. j. nu. 4. ff. de offi. prætor. fo. 74.

1 Barbarius in casu huius legis quòd fuerit liber. & in repe. nu. 6. q̃ non. in. l. barbarius. j. nu. 3. ff. de offici. pręto. fo. 34.

Bardarii potestatis, si delinquunt, grauius puniuntur, quàm alij. in. l. conductores. nu. 3. C. de conducto. & procurato. &c. libr. 11. fol. 52.

1 Barones non possunt cognoscere de causa vertente inter ipsos & eius subditos: & eã delegare. in. l. qui iurisd. nu. 2. ff. de iuris. om. iud. fo. 52.

Barones magni, licet non sint milites, possunt tamen facere militem. in. l. si vt proponitis. nu. 79. C. de dignitatibus. lib. 12. fo. 55.

7 Bartolus & Franciscus accurs. miserunt Pisas ad videndum pandectas. in. l. ea. lege. nu. 4. & 5. C. de cõdi. ob cau. fo. 135. & seq.

6 Barto. à quo fuerit eruditus in literis, & q̃. xiiij. ætatis anno sub Cyno in ciuitate Perusij incœpit in legibus studere. in vicesimo anno Boniæ disputauit. & in vicesimoprimo doctoratus fuit. in. l. quidam cum filium. ff. de verbo. obliga. nu. 8. fo. 52.

3 Bartolus audiuit bis Infortiatum. l. in suis. nu. 1. ff. de libe. & posthum. fo. 105.

1 Bartolus tenet lecturam glo. ad istum. §. & declarat. in. l. item si vnus. §. idem Pompo. nu. 2. ff. de recep. arb. fo. 147.

5 Bartolus omnes refert, ne furetur alienum, & cognoscatur quod suum est. in. l. non solum. §. morte. nu. 10. ff. de no. oper. nun. fo. 17.

3 Bartolus iuit ad commentum Baldi. in. l. quoties. §. si duo. nu. 3. ff. de hære. insti. fo. 124.

3 Baruerii qui debent habere tot pro miliari, si vadunt per circuitus vt via sit longior, maius salarium per hoc non consequuntur. in. l. non solum. numero. 1. ff. de excusatio. tutorum. folio. 83.

6 Bastardi an dicantur de domo, an de familia vel agnatione. in l. pronunciatio. §. j. ff. de verb. & rer. signifi. num. 1. fo. 257.

8 Bastardi num dicantur de domo nobilium? Et ibidem domus appellatione, quid veniat. in. l. suggestioni. nu. 1. C. de verbo. & rerum signifi. fo. 42.

1 Bastardus natus de nobili patrimonio, an dicatur nobilis de patrimonio. in. l. tutelas. nu. 3. ff. de capi. dimi. fo. 140.

1 Bastardus quando contineatur appellatione illorum de domo, & veniat appellatione illorum de domo. ibidem.

8 Bastardus infans nũ posit legitimari. in. l. iubemus. nu. 1. C. de emancipa. libe. fo. 116.

6 Bastardus legitimatus sequitur originem patris. in. l. municipem. ff. ad municip. & de inco. nu. 22. fo. 238.

6 Becheti & fratres gaudentes qui mutant habitum, si delinquunt possunt puniri per secularem debent tamen exaut horari & priuari insignibus illius ecclesiæ. in. l. quoties. ff. de pœnis. nu. 201.

1 Bella quæ oriantur iure gentium. in. l. ex hoc iure. nu. 2. ff. de iusti. & iure. fo. 7.

1 Bella licita quæ sint. ibidem. nu. 3.

6 Bellum inter nos quis posit indicere? in. l. hostes. ff. de capt. & postli. reuer. nu. 9. fo. 235.

Bellum publicum est, quod indicitur à populo Romano, vel ab Imperatore, vel contra Imperatorem. nu. 14.

Bellum si indicitur inter ciuitatem & ciuitatem, an dicantur inuicem hostes, & in eis locum habeat ius postliminij. ibi. nu. 16.

7 Beneficia principum, quãdo sint latissimè interpretanda. in. l. quãuis. nu. 13. C. de fur. & fact. igno. fo. 34.

Beneficia principis sunt latissimè interpretanda, sed contra principẽ. in. l. si quando. nu. 1. & 4. C. de bonis vacan. & eorum incorpora. libr. 10. fo. 9.

Beneficio diuisionis potest renuntiari. in auth. hoc ita. nu. 33. C. de duobus reis stipu. fo. 112.

7 Beneficio cesion. bonorũ, an quis posit renuntiare. remisiuè in auth. imo. nu. 3. C. de actio. & obliga. fo. 139.

Beneficio constitutionis de duo. reis pro. quòd renuntiari posit. ibidẽ nu. 4. fo. 47.

Beneficio priuantur, qui in eo non resident, & hoc quando sine causa, in auth. vt cler. qui rece. alijs. nu. 1. fo. 27.

Index ſingularium materiarum

6 Beneficio de duobus reis.renunciari poteſt.in.l.ſi ex duob⁹.§.ſi à titio & pupill.nu. 4.fo.62.
Et notarij renunciatione nouarum conſtitutionunm dum ponũt,& beneficio de fideiuſſoribus.faciunt ad euitandam difficultatem,an duo rei videantur inuicem fideiubere.ibidem.
4 Beneficio quod habeo à te quãdo poſsim vti te inuito.in.l.ſi poſt mortem.§.hi,qui.nu.1.ff.de bono.poſſ.contrata.fo.167.
Beneficio reſtitutionis in integrum à maiore renũtiari poteſt:ſecus ſi per minorem.in.l.ius publicum nu.3.ff.de pactis .fo.90.
1 Beneficium prætoris non facit quem hæredem directò in.l.ait prætor §.ſed quod papinianus.nu.2.ff.de mino.xxv.annis.fo.133.
7 Beneficium quod datur vni ex ſocijs,quando porrigatur ad alium in.l. nec ſi maior.numero.3.C.ſi in communi eademq; cau.in integ.reſtitutio.fo.94.
1 Beneficium huius edicti directum non tranſit contra ſingularem ſucceſſorem in.l.quædam.§.nihil intereſt .numero ſecundo.ff. de edendo.fo.79.
3 Beneficium abſtinendi,quia eſt introductum in fauorem filiorum,vbi non vertitur fauor,nihil operatur in.l.ventre.nu.13.ff.de acquir. hære. fo.181.
1 Beneficium principis latiſsimè interpretatur ſi non reſpicit ius alterius. in.l. beneficium .nu.2.ff.de conſti.procu.fo.22.
1 Beneficium,priuilegium,& reſcriptum?qualiter differant? ibidem.numero.3.
1 Beneficium impetranti quęritur ius à tempore ſcientiæ beneficij conceſsi.ibidem.nu.4.fo.22.
6 Beneficium diuiſionis poteſt opponi poſt litem conteſtat.& ſic ante ſentẽtiã.in.l.ſi dubitet.ff.de fideiuſſo.& manda.nu.3.fo.70
Et exceptio diuiſionis eſt rei verè perẽptoria.ibi.
Et exceptio diuiſionis quæ competit tutoribus exemplo diuiſionis de fideiuſſo.opponi poteſt poſt lit.conteſt.ibi.
6 Beneficium diuiſionis qando poſsit opponi ante?in.l.ſi dubitet.ff.de fideiuſſo.& manda.nu.2.fo.70.
Beneficium prouenieus ex perſona rei principalis,quando proſit fideiuſſori?in authentica de fideiuſ.nu.13.fo.8.
6 Beneficium cedendarum,quando obſtet creditori agenti contra fideiuſſorem?in.l.ſi ſtipulatus eſſes.§.ſi ex duobus.ff.de fideiuſſo.& manda.nu.3.fo.71.
1 Beneficiũ reſtitutiõis in integ.tranſit ad ſucceſſores vniuerſales & cedi poteſt in.l.non ſolum.nu.1.ff.de in integ.reſt.fo.123.
7 Beneficiũ petendæ reſtitutionis tranſit ad hærede. in.l.ſi valerianus.n.1. C.de reſtitu.milit.fo.101.
2 Beneficium huius legis quòd competit fideiuſſori.& de eius ratione.in l.verũ.nu.4.ff.pro ſocio.fo.112.
Et quòd non tranſeat ad hæredem.ibi.nu.5.
Et an tranſeat ad filiũ cõmunem.ibidem.
6 Beneficium diuiſionis non poteſt opponi poſt ſententiam ,qñ plures rei ſimul conueniũtur hoc acto quòd vna ſolutio ſufficiat.in.l.in duob⁹. §.vbi duo rei.ff.de duob.re.conſtit.nu.11.fo.58.
Idem quando conueniũtur conmuniter inſolidum,aliâs opponi debet pendente proceſſu. ibidem.
8 Beneficium legis edito quando habeat locum in fideicommiſſario vniuerſali.in.d.l.§.ſinautem aliquis.nu.9.C.de edict. diui adri.tollendo.folio.36.
2 Beneficium prælationis.ſ.q prius conueniatur ille,in quẽ pecunia peruenit, qñ habeat locũ in duob⁹.reis.in.l.ſi vt certo.§.ſi duobus vinculũ. nu.12.ff.commodati.fo.81.
3 Beneficium abſtinendi quod habet filius in hæreditate paterna,an habeat etiam in fraterna?in.l. ſed ſi plures.§.quòd poſſunt.num.3.ff.de vulga.& pub.ſub.fo.144.
3 Beneficium quòd habet maritus ne teneatur vltra quàm facere poſsit. quare non tranſit ad hæredem,vel fideiuſſorem,& ad defenſorem ſic in l.alia cauſa.nu.1.ff. ſoluto ma.fo.12.
3 Beneficio quòd quis non conueniatur vltra quàm facere poſsit, qñ quis renunciare poteſt, in.l.alia cauſa.§.eleganter.nu.5.7.&.9.ff. ſolut. matri.fo.12.
Et quid ſi ſuper illo pacto iuretur.ibi.nu.5.
3 Beneficium iſtorum ſenatuſconſultorum quando locum habeat.in .l. ſiue contra.§.quia plautiatum.nu.4.ff.de lib.agno.fo.41.
4 Beneficium.l.fi.C.de repu.hære.an habeat locum in filio emancipato. remiſsiuè.in.l.nonnunquàm.nu.2.ff.de colla.bo.fo.173.
Item habet locum in hæreditate auita.ibi.nu.3.
3 Beneficium.l.finalis.C.de repu.hære.an habeat locum in filio emancipato?in.l.pro hærede.§.papinianus. nu.8.ff.de acqui . hære.fo.173.
3 Beneficiũ abſtinendi introductũ à prætore qñ eneruet exiſtẽtiã ſui hæredis.l.filius qui patri.nu.6.ff.de vulg.& pup.fo.145.
3 Beneficiũ ne maritus cõdẽnetur vltra quã facere poſsit,cõpetit hæredi ſuo ,non tamen extraneo.in.l.maritum.nu.5.ff.ſolu.ma.fo.12.
3 Beneficium perſonale quãdo tranſit ad hæredem,in.l.quia tale.nu.1.& 3.ff.ſolu.mat.fo.12.
3 Beneficium ne maritus cõueniatur vltra quàm facere poſsit.datur propter liberos.ibi.nu.4.
7 Beneficium iuris communis,quòd non excludatur per ea,quę inducũtur iure ſpeciali.in.l.vt inter diuinum.num.16.C.de ſacroſanctis eccle. fo.27.
3 Beneficium quomodo dicatur intelligi ne contineat iniquitatem?in.l. ex facto.nu.2.ff.de vulg.& pup.ſub.fo.154.
7 Beneficium reſtitutionis,quando tranſit ad fideiuſſores minorum ?in l.ſi ea quæ.nu.1.&.4.C.de fideiuſſo.mino.fo.94.
1 Beneficium confertur in inuitum,quando concernit eius commodũ, & alterius,ſecus ſi commodum illius tantùm.in.l.ſoluendo.num.1.ff. de nego.geſt.fo.121.
5 Beneficium principis debet intelligi ſine alterius iniuria.l.prætor ait. §.merito.ff.ne quid in loco publi.nu.1.fo.149.
Beneficium in reſcriptis,quando latè,& quando ſtrictè interpretetur. in.§.illud.nu.1.in authen.conſtitutio quæ.de digno.fo.36.
Beneficio huius.§.an renuntiari poſsit.remiſsiuè.in.§.quod autem.nume.9.in authen.de fideiuſſo.fo.9.
Beneficium ceſsionis,quòd non proſit ei qui doloſè diſsipauit res ſuas & talis carcerari poteſt.ibi.nu.13.
3 Beneficium abſtinendi eſt introductum in fauorem filiorum, non in odium.in.l.ſi filius qui patri.nume.1.ff.de vulga.& pupillari .fol.145.
Beneficium vni datum,datur alij.in.§.ad hoc.nu.3.in authẽ.vt lic.ma. & auię.fo.52.
Beneficium principis,ſtrictè intelligitur cõtra abutentes.in.l.eos.nu. 1.C.de aquæduc.lib.11.fo.43.
6 Beneficium diuiſionis non poteſt opponi poſt ſolutionem.in.l.ſi dubitet.ff.de fideiuſſo.& manda.nu.1.fo.70.
7 Beneficium diuiſionis,quando habeat locum inter plures tutores, vel curatores.in.l.neq; pactio.nume.6.C.de tranſact.fo.59.
Beneficium ceſsionis.quando habeat locum inter plures tutores. ibid. nu.8.
Beneficium vtilis actionis,quando habeat locum inter plures tutores. ibi.nu.10.
Benecifium vtilis.cur inter plures tutores locũ habeat,non inter plures fideiuſſores.ibi.nu.11.
Beneficium diuiſionis vt habeat locum,requiritur q omnes ſint præſentes.in.l.in duobus.§.vbi duo rei.ff.de duo.reis conſtit.nu.16.fol.58.
Abſens dicitur qui eſt in alio territorio:præſens,qui eſt in territorio eiuſdem ciuitatis.ibi.
3 Beneficium diuiſionis an competat pluribus tutoribus & quid de beneficio ceſsionis.in.l.de omnibus.§.nunc tractemus.nu.3.ff.de tute.& ratio.diſtra.fo.90.
4 Beneficium reſtitutionis tranſmittitur ad hæredem.in.l.qui duos.nu. 5.ff.de rebus dubijs.fo.105.
4 Beneficium contratabulandi non datur contra teſtamentum fœminarum.in.l.illud.§.ad teſtamenta.nu.1.ff de bo.poſſeſ.contratab.fo.166.
5 Beneficium epiſtolæ diui Adriani quòd non habeat locum,niſi inter fideiuſſores & mandatores acceſſoriè.Item inter plures curatores datos bonis,eſt ordo quando,qui non geſsit,eſt paratus,vt ſuo periculo conueniatur.in.l.de curatore.§.vlt.ff.de cura.bo.dan.nume.2.&.3.folio.143.
5 Beneficium collatum abſenti,ſibi non quæritur,donec ad eius notitiam peruenerit.in.l.qui abſenti.nu.1.ff.de acquiren.poſſ.fo.96.
8 Beneficium diuiſionis vt competat,qualiter intelligantur præſentes, vel abſentes correi.& quomodo probetur pręſentia vel ab abſentia.in authen.hoc ita.nu.30.C.de duobus reis ſtipulan.fo.112.
5 Beneficiũ conceſſum delinquentibus,an extendatur ad carceratos .remiſsiuè.in.l.ſi is qui pro emptore.nu.51.ff.de vſuſca.& vſurp.fo.105.
7 Beneficium vni collatum,porrigitur ad conſortem.in.l.ſi libellũ. nu. 2.C.de diuer.reſcrip.fo.41.
7 Beneficium principis debet cõcedi,ſine graui iniuria alterius.in.l. quoties.nu.2.C.de precib.impera.offeren.fo.38.
4 **Beſtia** mortua an veniat appellatiõe beſtiæ,ſtante ſtatuto quòd pro qualibet beſtia groſſa,ſoluatur tantum pro gabella.in l.cum delanionis.nu.1.ff.de fun.inſtruct.fo.82.
6 **Bidellus** an teneat ſi alius quã ſcholaris capiat librũ dimiſſum in.l.ſi qs vxori.ff.de fur.§.apud labeonẽ.nu.1.fo.126.
6 **Biduum** quando detur ad appellandũ, & qñ triduum.in.l.ſi quidem.§.tutores.ff.quando appel.ſit.nu.1.fo.222.
8 **Biennium** datũ ad appellationẽ exercẽdã incipit currere à die appel.iterpoſitæ.in.l.ſi tñ.n.1.de tẽ.ap.f.87.
2 Bienniũ expectatur poſt iſtas denuntiationes,ante quàm pignus vendatur.in.l.ſi conuenerit.num.4.ff.de pig.actio.fo.84.
8 Bienniũ,& ſic ſecũdus terminus qñ eſt datus ex iuſta cã ad appellationẽ exercẽdã,& in eo cõtingat impedimẽtũ:dabit aliud tps impetrata reſtõne,prout ibi.in.l.ei q appellat.nu.3.C.de tempo.appella.fol.87.
8 Bienniũ ad appel.exercendã cui conceditur,debet eſſe impeditus tãto tpe:quo ſi litem appellationis fuiſſet proſequutus,nõ potuiſſet finire. in auſ.item ſi appellatione.nu.1.C.de tempo.appellati.fo.87.

Blaſphemare

Blasphemare deum dicitur, qui iurat per eius membra. in l. vt non luxur. contra natur. numer. 2. folio. 35.
6 Blasphemare & maledicere qualiter differant? in. l. item apud. §. ait prætor. de iniur. & famos. libel. nu. 4. fo. 141.
6 Blasphema, quod sit verbum iniuriosum. in. l. item apud. §. ait prætor. ff. de iniur. & famo. libel. nu. 5. fo. 141.
5 Bona non possessa ex primo decreto, ad quid habeantur pro possessis. in. l. cũ vnus. §. vltimo. ff. de bonis au. iudi. pos. numero. 1. fo. 140.
Bona quod intelligantur, deducto ære alieno. in. §. sic itaque. nu. 2. in authen. de nuptijs. fo. 20.
5 Bona defuncti cum venduntur, debet fieri citatio nominatim. in. l. si seruus. ff. de bo. aut. iud. poss. nu. 1. fo. 138.
Bona mobilia ecclesię, quando alienari possunt? in. §. nos igitur. nu. 1. in auth. de nõ alie. aut permu. fo. 12.
6 Bona actoris constituti à tutore sunt tacitè obligata ipsi pupillo. in. l. actor. ff. rem rat. hab. nu. 7. fo. 113.
5 Bona fides patitur, vt bis idem ab eodem exigatur ex diuersis causis. l. reum habet. §. condemnatio. ff. de tab. exhib. nu. 5. fo. 148.
5 Bona defuncti augmentum recipiunt ex quæsitis ex hæreditate ipsa non quæsita aliunde. in. l. si creditores. ff. de separatio. numero. 3. folio. 142.
Bona in bona publicantur ipso iure in crimine lęsæ maiestatis, & hæresis. in authentica de incestis nuptijs. numero. 9. 11. & 13. folio. 6.
Bona comittentium incestas nuptias, an transeant in fiscũ & dominium eorum perdatur ipso iure: & fiscum transeant? ibidem. nu. 12.
3 Bona militis qui non habet successorem ab intestato debentur legitimi in. l. si quis filio. §. eius qui. numero primo. ff. de iniusto rupto testam. fo. 116.
3 Bona clerici deueniunt ad ecclesiam, cõsanguineis clerici deficientibus. ibidem. nu. eo.
3 Bona antistitis non habentis successorem debentur eius collegio. ibidem. nu. eo.
3 Bona mariti quòd sint obligata vxori pro alimentis. l. si cum dotem. §. sin autem in seuissimo nu. 7. ff. sol. ma. fo. 16.
1 Bona fides ad præscriptionem seruitutis sufficit. ratio quare in præscriptione rerum corporalium requiritur titulus & bona fides: & in præscriptione incorporalium, sufficit bona fides. in. l. seruitutes. nu. 5. ff. de serui. fo. 184.
4 Bona reperta apud debitorem, præsumuntur sua. & ideo si dicunt non esse debitoris, incum bit onus probandi. in. l. is cui legatorum. §. bonorum. numero tertio. ff. vt in possessione lega. fo. 161.
3 Bona alicuius quando venduntur ad creditoris petitionem, præsumptio est quòd nõ sit soluendo. in. l. tres tutores. nu. 4. ff. de admini. & peri. tuto. fo. 67.
3 Bona quando dicantur ære alieno deducto. in repeti. l. si cõstante. nu. 1. ff. solu. ma. fo. 18.
8 Bona hęredis nõ veniunt in generali obligatione defuncti. in. l. assiduis. nu. 9. C. qui potio. in pig. hab. fo. 107.
5 Bona propria in emphyteusin accipiẽs à monasterio, an in monasteriũ trãslatũ erit dominiũ, & bona illius alienare possit monasterio irrequisito. quod sic. & quòd dominiũ non sit translatum. in. l. si aliquam rem. nu. 9. ff. de acquiren. possessio. fo. 94.
5 Bona fides ad præscriptionem vltra titulum, & possessionem, quòd requiratur in. l. celsus nu. 1. §. ff. de vsucap. & vsurpa. fo. 108.
Bona fides, quòd præsumatur, si titulus verus, vel putatiuus, etiam erro re iusto præcedat. ib. nu. 17.
Item præsumitur in quolibet possidente: nisi alius possessor sit antiquior. ibidem.
5 Bona vacantia, non sunt hæreditas. in. l. ergo. §. eadem constitutio. nu. 1. ff. de fideicom. lib. fo. 77.
Bona confiscanda in initio causæ, in scriptis rediguntur. in. l. si vacantia. numero. 7. C. de bonis vacanti. & eorum in corpora. libro decimo. folio. 10.
Bona fiscalia debent de facto occupari, & in fiscum redigi. ibidem. numero. 8.
Bona si vna die reperiatur donata priuato, & fisco hypothecata, quòd prius præsumatur hypothecata, & posteà donata. in. l. si priusquã. n. 7. & 4. C. de iure fisci. lib. 10. fo. 3.
Bona subiecta fideicommisso, alienantur, etiam pro redemptione suæ personæ, in. l. queamadmodum. numero. 6. C. de agrico. censi. libro. xj. fo. 44.
Bona collegij diduntur, quando collegium dissoluitur. & pars collegij recedit. in. §. si quis aut. nu. 2. in authen. de sanctis. epi. fo. 61.
Bona illius qui se occidit, si deprehensus fuit in crimine, vel accusatus, offeruntur ab hæredibus, & fisco applicantur. in. l. reorũ patrimonia. nu. 1. C. de iure fisci. lib. 10. fo. 6.
Et delinquẽs qui accusatur, vel deprehensus in crimine, si si occidit, habetur pro confesso, & conuicto. ibidem.
Bona damnati quando debeant fisco applicari. in. §. quia vero. nu. 5. in authen. de nulli. iudi. li. fo. 58.
7 Bona mea, mobilia, vel immobilia, si concedo tibi, iura & actiones nõ veniunt. in. l. j. nu. 5. C. si aduer. transac. fo. 97.
Bona per fiscum non possessa, possunt motu proprio concedi, non tamen ad partis postulationẽ. in. l. quisquis. nu. 16. C. de petitio. bo. subla. lib. 10. fo. 11.
Bona dotalia, an computẽtur inter facultates viri. remissiuè. in. l. ad subeunda. num. 2. C. de decurioni. & eorum filijs. li. 10. fo. 21.
1 Bona pupilli inuecta & illata an sint tacitè obligata. in. l. item quia. nu. 1. ff. de pactis. fo. 80.
1 Bona delinquentis si debeant deuastari, & habeat turrim communem potestas potest illam diuidere, & partem superiorem deuastare. in. l. cũ alicui. nu. 5. ff. de neg. gest. fo. 120.
7 Bona fides, quo tempore requiratur ad hoc, vt quis faciat fructus suos. in. l. etiam per alienum. nu. 1. C. de rei vendica. fo. 125.
5 Bona fides vltra titulum verũ, vel putatiuum in præscriptione fauorabili & mista, requiritur. in. l. naturaliter. nu. 7. ff. de vsucap. fo. 100.
Et bonæfidei defectus superueniens, an interrumpat præscriptionem vel vsucapionem, quòd sic de iure canonico. ibi. nu. 8.
7 Bona, quæ seruando seruari possunt, non possunt per tutorem alienari sine decreto. in. l. lex quæ tutores. nu. 1. C. de admi. tutorum. & curatorum. fo. 192.
7 Bona fides. quando requiratur ad præscribendam libertatẽ. in. l. si quas. nu. 4. C. de seruitu. & aqua. fo. 182.
Bona quæ debent inter pauperes mendicantes distribui, non possunt distribui inter mendicantes robustos. in. l. cunctis. nu. 1. C. de mendicã. validis. lib. 11. fo. 40.
7 Bona ingredientis monasterium ipso iure in ipsum transeũt. in authẽ. ingressi. nu. 15. C. de sac. san. eccle. fo. 19.
6 Bona quando publicantur pro aliquo delicto, statim fisco acquirũtur. in. l. variæ. §. j. ff. de iure fisci. nu. 2. fo. 228.
7 Bona fides est de substantia contractus bonæfidei. in. l. sub prætextu. nu. 8. C. de transactio. fo. 65.
7 Bona vxoris occupatata cum bonis viri, quo iure petantur. in. l. ob maritorum. nu. 1. C. ne vxor pro marito. fo. 139.
Bona occupata qui petit vt sibi reddantur, quid debeat probare. ibidẽ. nu. 2.
Bona administratoris fisci, licitè non emuntur. in. l. iuxta. nu. 1. C. de susceptori. præpo. & arca. lib. 10. fo. 31.
1 Bona vacantia in ciuitatibus non recognoscentibus superiorem applicantur ipsis: in alijs ciuitatibus fisco. in. l. item veniunt. §. ait senatus. nu. 2. ff. de peti. hære. fo. 167.
5 Bona quando sint sufficientia, an alij creditores concurrant cum primo misso. in. l. cum vnus. ff. de bo. au. iud. pos. nu. 6. fo. 139.
6 Bona seipsum occidentis an & quando sunt publicata ipso iure, vel sententia requiratur. in. l. qui rei. §. j. ff. de bo. eo. qui ante senten. mor. sibi consci. nu. 3. fo. 210.
Bona rapientis mulierem ipso iure tempore raptus transferuntur in mulierem si ipsa non nubat raptori. in authen. de raptis mulie. nume. 3. fo. 59.
Bona vel mala fides quãdo iuratur in præscriptionibus. in authẽ. vt ecclesia Roma. gau. nu. 4. fo. 15.
Bona fides de iure ciuili, an requiratur in præscriptionibus rerum ecclesiasticarum. licet sint longissimi temporis? remissiuè. ibidem. numero. 6.
6 Bona vilia non publicantur bonis publicatis. in. l. si supplicij. ff. de bo. damna. nu. 8. fo. 208.
Bona quæsita post sententiam quando & quæ veniant in publicatione. ibi. nu. 9.
Bonorum parte publicata, quòd ista iura sint correcta. ibidem. numero. 10.
Bona sequuntur tacitè ingredientem monasterium. in. §. si qua mulier nu. 2. in aut. de sanctis. episcopis. fo. 62.
1 Bona fides præscribentis licet non requiratur in præscriptione libertatis seruitutum rusticorum prædiorum tamen requiritur in seruitutibus vrbanis. in. l. hæc autem. numero. 1. ff. de seruit. vrb. prædio. folio 184.
5 Bona fides, an requiratur in transigente. in. l. cum solus. nu. 5. ff. de vsucap. & vsurpa. fo. 109.
5 Bona fides cur in emptione & venditione vtroque tempore requiratur. in. l. pro emptore. ff. pro emptore. fo. 112.
1 Bonæfidei possessor an teneatur de interitu rei. in. l. item si verberatum. §. si seruus. numero. 1. ff. de rei vendi. fo. 173.
5 Bona fides superueniens quòd interrumpat præscriptionem secundum ius canonicum. in. l. alienam. numero. 1. ff. pro emptore. folio 114.
1 Bonęfidei possessor quomodo possit dolum committere. in. l. si homo. nu. 1. ff. de rei vendi. fo. 177.
5 Bona fides, quando requiratur in præscriptiõe lõgi tpis. in. l. sequit. §. si viã.

nu.1.ff.de vsucap. & vsurpa.fo.99.

5 Bonæfidei possessor, cur facit fructus industriales suos, non naturales. in.l.sequitur.§.fructus & partus.numer.3. ff.de vsucapt. & vsurpat.fo lio.98.

Bonæfidei possessor nõ tenetur restituere fructus extraneos, si per trienniũ possiderit.ibi.nu.4.

5 Bonæfidei in materia vsucapionis est, qui nõ putat si dominũ.in.l.pro emptore.§.si sub.conditione.nu.3.ff.pro emptore.fo.112.

Et hoc si credit tradentem esse dominum. ibidem.

7 Bonæfidei possessor cõuentus possessione hæreditatis, quando teneat pro fructibus.in.l.si post motam.numero.2. C.de petitio.hæredita.fo lio.124.

6 Bonifacius propter delictum quorũdã tẽplariorũ, totum ipsorum collegiũ destruxit. in.l.aut facta.§.nõ nunquam.ff.de pœnis.nu.7.fo.205.

5 Bononienses licitè ducunt aquam de flumine rheni, cum pòst intrat Padum.ibid.

3 Bonis publicatis per iudicẽ marchiæ fisco suo, non veniũt bona existentia in ducatu: sed ad thesaurarium ducatus spectãt. in.l.tutores.§.hæres.nu.1.ff.de admini.& peri.tuto.fo. 64.

Bonis hæreticorum deficiẽtibus filijs & propinquis catholicis, qñq; succedit ecclesia, quandoq; fiscus .in.§.si quis de.nume.1.in authẽ.vt cũ de appel.cog.fo.51.

1 Bonis vacantibus agnitio fisci est necessaria.in.l.sicut.§.in decuriõibus nu.3.ff.quod cuiusq; vniuer.no.fo.113.

2 Bonitas duplex, intrinseca & extrinseca.& qñ extrinseca præsumatur? in.l.cũ quid.nu.16.ff.de reb.credi.fo.7.

4 Bonorum possessor qñ habeat directum dominium & qñ vtile? in.l.omnibus.nu.1.ff.de bonorum possessionibus.fo.162.

4 Bonorũ possessor licet habeat vicẽ hæredis: nõ tamẽ est verè hæres.ibi dem.nu.2.

4 Bonorũ appellatio an contineat cõmoda, & incõmoda.in.l.bona.nu.1. ff.de bonorum possessionibus.fo.162.

4 Bonorum possessio qñ fit nomine iuris, & qñ facti.ibi.nu.2.

4 Bonorum possessione agnita per vnde liberi, si alius vult agnoscere p vnde agnati, & probare me filium, an admittatur: ibidẽ.nu.5.

4 Bonorũ possessio quæ defertur infanti, est iuris, & transmittitur.in.l. furioso.nu.3.ff.de bono.possessio.furio.fo. 164.

4 Bonorũ possessio delata furioso est facti donec est in furore, & non trãsmittitur, nisi esset rogatus de restituẽdo.quia tunc est iuris.ibid. numero.4.

4 Bonorũ possessio agnita per tutorem, quare est quòd quæritur infanti irreuocabiliter, non sic furioso per curatorem: ibidem nu.5.

8 Bonorũ possessor, quòd continuetur apellatione hæredis.in.l.edicto.§. sinautem aliquis.nu.19.& de edict.diui adria.tol.fo.37.

4 Bonorum possessio secundum tabulas an detur cuicũq; instituto.in.l. hi demum.nu.1.ff.de bo.poss.secũdum tabu.fo.181.

4 Bonorum possessio per seruũ vel filium nõ acquiritur inuito in.l.bona §.inuito.nu.2.ff.de bono.possess.fo.2.

4 Bonorũ possessio ex testamẽto defertur ciuitatibus superiorẽ recognoscẽtibus.in.l.bona.§.à municipibus.num .2.ff.de bonorum possessio. fo.162.

4 Bonorũ posses.agnita & illa q̃ cõpetit ex prætoris dicto, quomodo differãt: ibi dem nu.3.

4 Bonorũ possessio quòd sit duplex, vna edictalis, alia decretalis, ibidem. numero.3.

4 Bonorũ possessio per aliũ acquiri potest, nõ hæreditas.in.l.bona.§.acquirere.nu.1.ff.de bonorum possessio.fo.163.

4 Bonorũ possessio quòd acquiratur per procuratorẽ generalẽ, ibid.numero.3.

4 Bonorũ possessio hodie agnoscitur corã iudice, & nõ requiritur eius decretum.in.l.bona.§.si causa.numero.1.ff.de bonorum possessionibus. fo.163.

4 Bonorum possessio quæ appellabatur decretalis, hodie dicitur iudicialis.ibidem.nu.eo.

4 Bonorum possessio quæ tribuit ius, & decernitur causa cognita, nõ cõceditur: nisi per habentem merũ vel mistum imperiũ.ibid.nu.2.

4 Bonorũ possessio hodie agnoscitur corã quocũq; magistratu.ibid.n.e.

3 Bonorum possessio secundum tabulas quæ datur furioso, licet non sit iuris tamen cõfirmat substitutionem exemplariam.in.l.ex facto.n.22. ff.de vulg.& pup.sub.fo.155.

8 Bonorũ possessiones, quòd hodie nõ sunt sublatę.in.l.certum est.n .3. C.vnde legi.& vnde cognati.fo.

Bonorum poss.secundùm tabulas quibus casibus sit necessaria.ibidem nu.10.4.

Bonorum posses.cõtra tabulas hodie est necessaria, quando filius est ritè præteritus.ibi.nu.5.

Bonorum posses.vnde legitim.& vnde liber. quòd hodie non sit necessaria.ibidem.nu.6.

Bonorum posses.vnde cognati, hodiè non est necessaria.ibidem. numero.7.

Bonorum posses.vnde vir & vxor, quòd hodiè sit necessaria. ibidem. nume.8.

3 Bonorũ possessio quæ datur pendente conditione tribuit illam administrationem, quam habet curator bonorum.in.l.si quis instituatur. nu.1.ff.de hæredi.insti.fo.126.

4 Bonorum possessor an agat carbonia.an directam intentet, qualiter cognoscatur.in.l.carbonianum.§.missum.nu.3.ff.de carbo.edicto.fo. lio.179.

8 Bonorum possessio potest dari nemine petente, parte nõ citata, & causa summariè cognita.in.l.hæreditatem.nu.4.C.quorum bonorum.fo. lio.93.

Bonorum possessione contratabu.non sunt plenę probationes necessarię.ibi.nu.5.

Neq; in interdicto quorum bonorum, sed in petitione hæreditatis sic. ibi.nu.6.&.10.

7 Bonorum possessio quæritur pupillo per tutorem.in.l.bo norum.numero.1.C.qui admit.ad bono.posses.possunt.& intra quod tempus. fo.9.

Bonorum pos.decretalem, an hodie sit reperire.in.l.vt verborum.nu. 1.ibidem.

7 Bonorum possessio non agnita per minorem, quãdo possit beneficio restitutionis agnosci per eius hæredem.in.l.si valerianus.nu.2.C.de restitutio.militum.fo.101.

6 Bonorum appellatione quid veniat, & qualiter intelligantur bona, in l.princeps bona.ff.de ver.& re.signi.nu.1.fo.255.

4 Bonorum possessio contra tabulas quæ datur patrono, quare requirit aditionem, sed ea quæ filio, non.in.l.illud.nu.2.ff.de bo.pos. contrata. fol.166.

4 Bonorum possessio contratab.an reducat rem ad causam intestati.vel non.ibidem.nu.3.

8 Bonorum pos.contra testamentum nuncupatiuum, datur contra nuncupationem.in.l.licet ex causa.nu.2.C.de bon.pos.contratabu.libert. quę patronis, liberisq; eorum da.fo.10.

8 Bonorum possessio quotuplex, & quid, & de qua loquitur hîc titulus. in.l.bonorum pos.nu.6.C.qui admit.ad bonorum pos.possunt, & intra quod tempus.fo.8.

8 Bonorum possessio vnde liberi, quòd habet locum in bonis maternis. in.l.j.nu.1.C.quando non pet.par.pe.accresc.fo.9.

Bonorum possessio vnde legitimi, habet locum in successione matris. ibi.nu.2.

8 Bonorum pos.secundùm tabu.non currit cum bo.poss.contratabu.in l.posthumo.C.de bo.pos.contratabu.nu.3.& nu.7.fo.9.

8 Bonorum pos.contratabu.datur ei qui non est institutus, neq; exhæredatus.in.l.posthumo.nume.1.C.de bono.possess.contratab.quam prętor pollice.fo.9.

8 Bonorum possessio vna conuertitur in alia in filijs, non autem extraneis.in.l.si auiæ eorum frater.numero.3.C.de succes.edict.fo.11.

Bonorum appellatione simpliciter, an veniant futura lex semper loquitur.in.l.certa forma.nu.11.C.de iure fisci.lib.10.fo.5.

4 Bonorum possessor de iure præterito si restituit hæreditatem ex trebelliano an apud eum remaneat quid hæreditarium.in.l.ex asse.nu.5. ff.ad senatusconsultum trebel.fo.150.

4 Bonorum possessio non agnita quando transmittatur.in.l.illud.§. si quis eum.nu.1.ff.de bo.poss.contratab.fo.167.

3 Bonorum possessio quando possit peti pendente conditione, in .l. is qui hæres.nu.1.ff.de acqui.hære.fo.169.

4 Bonorum possessione contratab.petita ab instituto & substituto, quę legata debeantur.in.l.sed & si pro dote.§.nõ omnia.num.2.ff.de lega. pręstan.fo.169.

3 Bonorum possessio præsumitur solenniter agnita ex cursu.x.an.in.l. qui in aliena.§.sed & si non adi.nume.3.ff.de acquiren.hæreditate.fo lio.167.

1 Bonorum possessio causa litis agnoscendæ quænam sit.in.l. Papinia. §.seq.nu.1.ff.de inoff.test.fo.160.

8 Bonorum possessio carboniana datur illi cui datur cõtratabulas.in.l.si tibi ac filio.nu.3.C.de carbo.edict.fo.11.

Bonorũ poss.carbonianam petens quã satisdationẽ præstat.ibi.nu.4.

Bonorũ poss.carboniana, q non cõcurrat cum ordinaria.ibidem.nu.5.

4 Bonorum possessio secundùm tabulas an cõcurrat cum bonorum possessiõe cõtratabulas.in.l.æquissimũ.nu.1.ff.de bo.pos.secũdũ tab.fo.181.

Bonorũ poss.vnde liberi, an peti possit donec pẽdet, an vnus petat cõtratab.& alius secũdùm tabu.habeat locum.ibidem.nu.2.

Bonorum poss.cõtratabulas petita secũdùm tabu.peti potest quãdo cõsratabu.est delata ei qui nõ est de liberis.ibi.6.

Bonorum possessio secũdùm tabulas, an expectari debeat vt petatur quandiu carboñ.peti potest.ibi.nu.7.

4 Bonorũ app.est gñale.i.l.qntus.§.argẽto.nu.5.ff.de au.& ar.leg.fo.95.

4 Bonorũ possessio secũdũ tab.etiã hodie est necessaria, ꝓ instituto sub conditione.in.l.æquissimũ.C.si sub conditiõne.nu.1.ff.de bo. posses.

secundum tab.fo.181.
Bonorũ possessio quæ datur conditione pendente,an sit iuris vel facti? ibidem.nu.3.
Bonorũ possessio secundùm tabulas conditione deficiente,quòd conuertatur in contratabulas.ibi.nu.4.
Bonorum possessio secundùm tabulas.qñ conuertitur in cõtratabu.nõ est necessaria noua petitio, vel agnitio.ibi.nu.5.
4 Bonorum possessio secundũ tabulas quo casu est etiam hodie necessaria.in.l.q ex liberis.§.testamẽto.n.3.ff.de bono.pos.secundũ tab.f.182.
4 Bonorũ possessionẽ agnoscens,qñ videatur agnoscere hæreditatẽ.in.l. fine ingenua.§.si quis ex liberis.nu.2.ff.ad senatuscõ.trebellia.foli.188.
4 Bonus vir qualiter arbitrabitur legatum.in.l.in arbitriũ.nu.14.ff.de lega.secundo.fo.30.
Et Bon⁹ ille dicitur, qui ter se bene habuit in aliquo exercitio.in.l.athletis.nu.1.C.de athletis,lib.10.fo.28.
2 Bonus vir in causa reductionis,est iudex.in.l.si societatem. §. arbitrorum enim.nu.4.ff.de pro socio.fo.113.
4 Bonus vir nõ æstimabit tantum dimidiam,respectu dimidiæ,quantũ totũ respect utotius in.l.vxorẽ.§.agriplagã.n.3.ff.de leg.tertiò.fo.59.
5 Bos vicini,si dat dãnum in fundo meo nõ possum illũ retinere do nec vicinus emendat damnũ.in.l.hoc amplius.§.de his autem. nu.3.ff.de damno infecto.fo.30.
6 Bos promissus si est occisus,an teneatur debitor cedere actionem creditori?in.l.si Stichus certo die dari.ff.de ver.oblig.nu.2.fo.16.
6 Bos si est tibi promissus ad pascha,& moriatur ante tempus,an tibi debeantur corium & carnes?in.l.si Stichus certo die dari.ff.de verb.obligatio.nu.1.fo.16.
2 Boue mortuo,quando peti possit coriũ & carnes.in.l.si seruus.§.boue nu.2.ff.de condi.furti.fo.69.
Breuis causa quæ dicatur,est arbitrariũ.in.§.sit tibi quoq̃.n.7. in authẽ.de manda.princi.fo.17.
Breuiores lites dicuntur,quando plus expenderetur in scripturis, quã valet causa.in.l.mediterraneæ. num. 4.C.de annonis & trib.li.10.fo.13.
4 Bubulcus dicitur qui cũ bobus laborat.in.l. cũ delanionis.§. asinam.nu.6.ff. de fundo instr.fo.83.

De Litera.C.

4 CAduca etiã tpe. ff.applicabant̃.cõiũcto.in.l. duobus. nu.2.ff.de lega.primo.fo.8.
Cadẽti à possessiõe, q̃ remedia dent̃ in. l. si coloni.n.1. C.de agrico.& censi.lib.xj.fo.45.
Calculatio facta inter priuatos quã fidem faciat in.l.instar.nu.11.C.de iure fisci.lib.10.fo.3.
Calculator electus à iudice inter priuatos, non dicitur delegatus. in.l. instar.nu.12. C. de iure fisci.lib.10.fo.3.
4 Caldaria eraminis si ematur & ibi manica ferrea,debet manica in ponderatione eleuari, in.l.cũ aurum.nu.4. ff. de auro & argen.lega.fo.95.
4 Calendarii appellatione quid veniat?in.l.quifiliũ. nu.1 .ff. de leg.3.fo.61.
Caliditas quid sit?remissiuè.in authen.de testibus .nu.9.fo.41.
4 Calix si debetur ecclesię,debetur de argẽto.in.l.titi.§.seia.nu.2. ff.de auro & argento legato fo.96.
6 Calumnia qualiter probetur,& an præsumatur contra non probantẽ? & nõ est præsumptio iuris,& de iure. in.l.accusatorum.ff.ad senatusconsul.turpil.nu.6.fo.188.
6 Calumnia euidens quæ dicatur?in.l.generi.ff.de publ.iud.nu.3.fo.156.
6 Calumnia aliud est,& aliud temeritas.in.l.accusatorum.ff.de senatusconsul.Turpil..nu.1.fo.188.
Calumnia euidens quando est in parte,& in parte non, qualiter quis cõdamnetur in expensis.ibi.nu.12.
1 Calumniator dicitur qui scienter falsa crimina intendit.in.l.atheletas.§. calumniator.nu.2.ff.de ijs qui not.infa.fo.99.
1 Calumniator punitur duobus modis:officio iudicis mecernario:& condemnatur in ipsa sententia,qua reus absoluitur.ibid.nu.6.
Calumniari videtur is, qui non probat.in.§.si quis autem.nu.1.in authẽ. vt litig .iu. fo.56.
Calumniator an dicatur ille,qui non probat?in.§. oportet .nu.5.in aut. quomodo opor.epis.fo.12.
7 Calumniãtium quæ pœna sit. in.l.omnib⁹.nu.7.C.de iureiur. propter calũ.dando.fo.106.
1 Calũniæ pręsumptio quibus casibus cesset?in.l.atheletas.§.calũniator. nu.4.ff.de ijs qui not.fo.99.
1 Calumnię pœna est similitudo supplicij.in.l.athletas.§.calũniato.nu.9. ff.de ijs qui not.infa.fo.99.
Camera fisci & procuratoris,qñ sint idem in rub.de iure fisci. nu. 17.lib.10.fo.2.
Procurator cæsaris & procurator fisci,non sunt idem.ibidem.
6 Camerario quod datum est per officialem qui indebitè exigit,an debeat de communi restitui.in.l.non vtiq̃.§.vlt.ff.de legat.j.numero .1. fo.247.
Campana an licitè habeatur in oratorijs priuatis.in authentica vt in priua.do.sa.nu.4.fol.28.
Campsor qui pro alio promisit, potest conueniri prius q̃ principalis.in.§.quod autem.nu.11.in authen. de fideius.fo.9.
7 Campsores,& alij negotiatores possunt facere statuta.in.l. receptitia. nu.4.C.de constitu.pecu.fo.142.
2 Campsori,vel mercatori,si dico,quòd soluat Titio illud quod sibi debeo,quòd sum liberatus si campsor promisit.in.l.singularia . num. 19. ff.de rebus credi.fo.14.
8 Cancellatio fauore libertatis,in relictis ad pias causas præsumitur inconsultè facta.in.l.si vnus.nu.2.C. de testa.& quemadmo.testa.ordi.fo.16.
3 Cancellatione instrumenti facta per notariũ in bastardello non pręiudicat instrumento extenso in libro.in.l.pluribus.nu.1.ff.de ijs quæ in test.delen.fo.121.
3 Cancellare est quod fit per transuersum in signum crucis.in.l.cancellauerat.nu.3.ff.de ijs quæ in test.delen.fo.121.
Cancellari de matricula,ex causa quis rectè petit.in.l.cum decurionatus.numero.2.C.de decurio.& eorum filijs.lib.10.fo.19.
1 Cancellatio de banno, quando tollat effectum infamiæ.in.l.non solũ. §.idem ait.nu.4.ff.de procu.fo.108.
6 Canonicus factus episcopus quòd possit iudicare de his, quæ fecit cum alijs cùm erat in capitulo.remissiuè.in.l.si quidem.§.solent.ff.quando appel . sit. numero . 4 . folio 222.
5 Canonici si discordant in eligendo electio deuoluitur ad superiorem. in.l.in venditione.§.vlt.ff.de bon.authoritate iudicis poss.numero . 2. fo.138.
Iudex eligit superiorem, quando partes in eligendo discordant . ibidem.
Iudex format punctum,si partes in formando discordant. ibi. numero.3.
Canonici si sunt plures extra numerum qui subrogari debeant in loco decedentium,& datus sit ordo subrogandi,qualiter fiet ista subrogatio. in. l. vnicuiq̃. numero.1.C .de proxi.sacro.scrinio.libro.12 . folio.58.
6 Canonici electi authoritate Papę, præferuntur in sententijs dicendis alijs canonicis.in.l.decuriones repeti.ff.de decurioni.numero.2.folio 244.
Canonicus in causa sui canonicatus,quòd possit esse testis. in.§. cogitandum.nu.5.in authen.de mona.fo.10.
Canonicus contra alium canonicum pro canonico,quòd possit testifi ri.ibi.nu.6.
Canonis præstatio præscribitur spatio.xl.annorum,& requisita.in.l. iubemus.nu.1.C.de fundis patri.& saltuen.lib.11.fo.51.
6 Canonicis excommunicatis si alij sint positi loco illorum,an illi sint ex communicati?remissiuè.in.l.inter stipulantẽ.§.sacram rem.ff.de ver. oblig.nu.12.fo.32.
3 Canonicus quòd non transmittat fructus perceptos pro rata anni, quo stetit in canonicatu ad eius hæredes de iure canonico,in.l.diuortio.nu. 12.ff.solu.ma.fo.9.
3 Canonicus creatus à papa in aliqua ecclesia vltra munerum in ea taxatum:an gaudeat priuilegio dictorum canonicorum.in.l.si duas.§.grammа.nu.13.ff.de excu.tuto.fo.82.
4 Canonicus qui tenetur dare fructus primi anni canonicis si dat,habebit partem.in.l.ab omnibus.§.si titio ita.nume.4.ff.de legatis primo. fo.25.
6 Canonistæ considerant magis animum, quàm effectum.in.l.sed & si vnus.§.j.ff.de iniur.& famo.libel.nu. 4.fo.142.
7 Canones in concernentibus peccatum præualent legibus.in .l.habeat. nu.81.C.de sacrosanctis ecclesijs.fo.13.
3 Capacitas in hæredibus institutis quo tempore inspiciatur. in.l.si alienum.§.in extraneis,nu.1.ff.de hære.instі.fo.131.
4 Capacitas domini an inspiciatur in legato facto seruo.in.l.si deportati.nu.2.ff.de leg.iij.fo.51.
Capacitas in hærede,vel legatario,quando requiratur. remissiuè.in .l. si ei qui.numero.7.C.de delato.lib.10.fo.11.
2 Capella existens in fundo,quòd eo vendito, censetur vendita,nisi habeat aditum ex publico.in.l. si mercedem.§. si fundum.nu.1.ff.de act.emp.fo.126.
6 Capella defuncti non potest per religiosos nomini alterius attribui.in l. qui liberalitate.§. vltimo.ff.de operib.public.nu.1.fo.250.
3 Capellani Cardinaliũ qui stant Auinioni quòd licitè possint penes se

retinere beneficia sua in.l.sed & reprobari.numero.3.ff.de. execu, tuto.fo.82.

Capellani domini Papæ, dicuntur Papæ, in authē.vt.ordin.præfer.numero.2.fo.30.

5 Capellam si quis extrui fecit & deinde vendantur eius bona propter debita: capella non venditur.in.l.aufiduis.ff.de priuilegio credito.numero.1.fo.141.

Capere q pōt aliquē, si capit, debet illū iudici pſentare.in.l.generali.num.3.C.de decurio.& eorum filijs.lib.10.fo.31.

Captus pro repræsalijs, non potest in domo capiētis retineri.ibid.n.4.

6 Capi personaliter quando quis posit, tā pro debito, quàm pro crimine & à quo.in.l.cum.eo.ff.ad leg.iu.pecul.nu.2.fo.188.

Capiens cōmodus imnobediens priuatur, debet sustinere onus cautionis.in.§.si quis.nu.2.authētica.de hære.& fal.fo.3.

4 Capiens aliqd ab hærede: & illud idē hæredi restituere rogatus, an valeat, & restituere debeat?in.l.cum filio.nu.3.ff.de lega.1.fo.6.

1 Capiens scienter bannitū, debet habere præmiū statuti, etiā si statutū ignorauit.in.l.omnes populi.nu.38.ff.de iust.& iur.fo.12.

3 Capiens bannitū ignoranter non habet præmiū.in.l.si quis in graui .§.vtrū.nu .3.ff.ad senatuscon. Syllafo.194.

3 Capti in bello indicto per præsides prouinciarū vel legatos papę, an efficiantur serui?in.l.qui à latronibus.numero.prim.ff.quis test.fa.posso.fo.19.

1 Captiui cur vsucapiant per subiectas personas.in.l.ait prætor.§.hi plan nu.1.ff.quib.ex cau.maio.fo.143.

1 Captiui quare præscribunt contra actionem, non autem fundum.ibid numero.2.

Captiuorum redimendorum causa quædam permittuntur, quæ aliâs non permitterentur, in authen.de restitu.nu.2.fo.49.

6 Captū in bello efficitur capientis, nec ad priorem dominum reuertitur iure postliminij, nisi prior dominus ac quisiuerit virtute suę occupationis.in.l.si quid in libello.ff.de cap.& postli.reuerſ .nume.1.fo.236.

Capta in bello licito publico efficiuntur capientium, si sunt mobilia 1.consignantur duci belli, & distribuūtur inter milites.immobilia efficiuntur reip.indicentis bellum.nu.3.

Captus pro represalijs se soluit, repetitur ab eo cuius causa captus est.in l.nam & seruius.nu.2.ff.de neg.gest.fo.119.

1 Captus indebitè pro vna causa, potest pro alia recommendari in carceribus.in.l.sed eximendi.§.item si quis numero .3. ff.ne quis eum qui

1 ius voc.fo.61.

Captus vt veniat ad soluendum non dimittitur, nisi vt soluat. in. l.neque impuberes.nu.2.ff.de in ius voc.fo.58.

2 Captus in vno territorio vt ducatur in aliud territorium, quòd debet relaxari.in.l.prima.§.apud labeonem.numero.2.ff.de ædilitio edicto fo.146.

7 Captus si fugit, an habeatur pro confesso.remisiuè in.l. raptores.nu.1 C.de episco.& cleri.fo.30.

Captus pro repræsalijs pro alio, si soluit, an posit ab eo cuius occasio ne sunt concessæ, solutum repetere, in authen.vt non fi. pigno. numero.3.fo.25.

6 Capitanei terrarum possunt videre statuta disciplinatorū, & si viderint aliqd quod non spectet ad religionem, dissoluere collegium.in.l.substi. prætextu.ff.de extraor.criminibus.nu.1.fo.143.

Capitanei guerræ qui mittuntur ad expugnandū sarracenos, in dignitate sunt proconsulibus pares.in.l.qui cōtemplatiōis.nu.1.C.de comitibus rei mili.lib.12.fo.57.

Capiteneus potest simul & semel aliquem deputare ad officiū iudicis maleficiorū, & ad officiū notariatus.in.l.cōperimus.nu.2.C.de proxi. sacro.scrinio.lib.12.fo.59.

Quis ad duo officia penitus diuersa dari non potest. secus si si nō sunt diuersa.ibidem.

1 Capitaneus guardiæ potest fustigare, delinquentem, & qui seuerius de debet puniri, remittere.in.l.apud.nu.4.ff.de offi.præfect.vigil.fo. 36.

1 Capitaneus belli dat securitatem exbannito.in.l.conuentionum, nu.1. ff.de pactis.fo.81.

1 Capitaneus guerræ potest treugam indicere: non tñ facere pacē nisi haberet mandatum.ibidem.nu.eo.

Capitaneus qui proposuit de rebamniando exbānitum stāte statuto q si hoc proposuerit desinat esse capitaneus an propositio videatur facta à capitaneo remisiuè.in.l.si post mortem.numero.3.ff.de legatis primo

4 Capitis diminutio, quòd sit de iure ciuili.in.l.qui ex liberis.§. testamento.nume.1.ff.de bono.posses.secundum. tab. fo.128.

4 Captatoria volūtas valet in relictis ad pias causas.in.l.theo pompus.nu.6.

5 Capitulum possessor. de regulis iuris. an corrigat leges dicentes actionem tolli spacio triginta annorum ? quòd non.in.l.sequitur.§.si viam.numero.2.ff. de vsuca.&. vsur fo.99.

3 Capitulari qualiter debeat contra testem in reprobando ipsum, quòd tempore confecti testamenti non posset esse testis.in.l.ad testium.§. conditionem.nu.1.ff. qui test.fa.possunt.fo.101.

5 Capitulum pastoralis, de causa pos.& proprieta.quòd procedat solum de æquitate canonica, ne lites litibus intricentur.in.l.naturaliter. §.nihil commune.nu.16.ff.de acqui.pos.fo.89.

4 Capitulum vnum, vel diuersa, qualiter intelligantur, & qualiter capitula diuersa, vel connexa.in.l.aurelio.§.idem quæsijt si tutor.nu.3.ff. de libe.lega.fo.100.

6 Capitulum ecclesiæ ciuitatis si habuit originem in ciuitate, erit ciuis, & si non habet originem, habet domicilium ratione incolatus.in.l.municipem.ff.ad municip.& de inco.nu.11.fo.238.

Capitulum alicuius ecclesiæ, an sit ciuis ciuitatis?remisiuè.in .l. ciues quidem.nu.8.C.de incolis, & vbi quis domici. libr.10.fo.25.

8 Capitulum nomen dicitur, quod actionē vel exceptionem propositā non respicit: nec coadiuuat.in.l.per hanc.nu.4.C.de tem.ap.fo.87.

3 Capitulans debet clarè capitulare, vt verba testis contra eum interpretentur.in.l.filiusfa.nu.1.ff.de test.& qui test.fa.poss.fo.98.

6 Capones qui debet, viuos dare debet.in.l.qui decem.§.promissor.ff.de solu.& libe.nu.1.fo.95.

2 Caponum par vnum debens, quòd debeat ipsos viuos .in. l. quod te mihi.nu.18.ff.de reb.cred.si certum peta.fo.8.

6 Caporales factionum, id est proditionum, dicuntur duces factionum.in.l.constitutiones.ff.de ap pel.& re le.nu.2.fo.217.

4 Carboniana an differatur, si mouetur controuersia de statu defuncti, non ipsius filijs. in .l. carbonianum.§.missum.nu.4.ff.de carbo.edicto.fo.179.

4 Carboniana quare in bonis maternis non habet locū.in.l.de bonis .nu. 1.ff.de carbonia.edict.fo.179.

4 Carbonianum non habet locum, si defunctus dicatur seruus. in.l.j.§. sed & si quis.nu.1.ff.de carbonia.edict.fo.177.

8 Carcerationem personæ, non pōt quis expectare, nisi excussis prius omnibus bonis. in.l.qui bonis.nu.4.C.qui bo.cede.pos.fo.91.

2 Carcer est species seruitutis.in.l.frater à fratre.nu .56.ff.de condict.indebit.fo.60.

2 Cercerati qui sunt in casu absolutionis, non sunt ita diligenter custodiendi.in.l.si pecuniam.§.sed si acceperit.num.6.ff.de condi. cau. da. fo.43.

Carcerare aliquem, & sub custodia tenere: sunt diuersa.in.l.agētes.nu. 1.C.de curio.& statio.li.xij.fo.60.

Carceratio, an sit simplicis iurisdictionis.vel meri & misti imperij.in §.audient.numero.2.in authen.de defenso .ciuita.fo.17.

1 Carceratus dicitur qui habet custodem & non potest ire quo vult.in

1 l.qui in carcerem.numero.1.ff.quod metus cau.fo.128.

Carceratus facit testamentum non, tamen ad instantiam detinentis.ibi. nu.2.

1 Carceratus & damnatus ad mortem, non facit testamentum . ibidem nu.3.

3 Carceratus, quòd posit facere testamentum, & quòd etiam posit contrahere: etiam ad commoditatem detinentis, quando iustè detinetur. in.l.qui à latronibus.numero.2.ff.qui test.fa.pos.fo.98.

1 Carceratus iniustè pro debito, an posit ibi pro debito iusto recommēdari?remisiuè.in.l.non est verisimile.§.si quis.nu.1.ff.quod met.cau. fo.128.

5 Carceratus indebitè & iniustè an posit ibi recommendari per alium creditorem.in.l.cum vnus.ff.de bon.authorita.iudic.pos.numero.1.folio.139.

Carceratus pro debito priuati, potest ibi pro fisco recommendari . & econtra.in.l.quoties.numero . 3 . C. de exacto . tributa. libro.10. folio.15.

1 Carceratus qui petit se relaxari: proponit officium iudicis.in. l. post actiones.§.per hanc.l.numero.4.ff.de rei vendica.fo.172.

1 Carceratus ex vna causa an posit ibi per alium iudicem ex alia causa recommendari.in.l.in ius.ij.numero.7.ff.de in ius voc.fo.57.

1 Carceratus si citatur, non est contumax.ibi.nu.8.

5 Carceratus indebitè, si relaxatur debet ciuiliter relaxari.quòd eius prosecutio sit difficilis.in.l.quarundam.§.omnia igitur.nu.2.ff.de acquir. rerum domi.fo.79.

6 Carceratus pro vna causa quando posit ob aliam recommendari.in.l. si quis seruus.§.j.ff.de custo.& exhibitio.reo.nu.4.fo.164.

Si vna recommendatio carcerati sit pro executione, & secunda est facta per processum, quando secunda impediat executionem primæ. ibidem.

Carceratus iustè quando posit pro iusta causa recommendari.ibi.

6 Carcere priuato detineri, an sit offensa in personam.in.l.capite quinto. ff.ad leg.Iul.de adul.& stup.nu.4.fo.174.

Carcerari quòd quis non debet pro debito publico, neq; nouitates in personam pati. Et quando posit capi.remisiuè.in.l.nemo. numero 2.&.6

2.&.6.C.de exactoribus tributorum.libro.x.fol.14.
Carcer duplex est.ibi.nu.5.
Carceratus licet sit quis pro debito confessionato, poterit tamen credi tor, etiam de bonis suis sibi facere satisfacere.ibi.nu.7.
8 Carcerem priuatum committit, qui liberum hominē.xxx.horas de tinet.in.l.carcerem.nu.1.C.de priua.carceribus inhiben.fo.123.
6 Carcerem priuatum committere, quando quis dicatur? in.l.capite quin to.ff.ad.l.Iul.de adulte.& stup.nu.3.fo.174.
Retinens aliquem vltra.xx.horas, quando dicatur committere priua tum carcerem.ibid.
3 Carceri non subijcitur quispiam de iure communi pro debito.in.l.tu tor.§.tutores qui reper.nu.3.ff.de suspect.tut.fo.73.
6 Carceribus ruptis qui fugiunt, tenentur de effractione carceris, illa pœ na quasi maleficium commisissent, propter quod in carcerē sunt mis si.in.l.in eos.ff.de custo.& exhib.reo.nu.1.fol.166.
1 Cardinales legati tenent locum proconsulis.in.l.legatus. nu.1.ff.de offi.procon.& leg.fo.39.
Cardinali asserenti se aliquid facere mandato superioris, non creditur, nisi literas ostendat.in.l.nihil.nu.1.C.de superindicto.lib.x.fol.14.
6 Cardinales non habent maiorem dignitatem quàm habeant Episcopi, sed maius officium.in.l.vsus appellandi.§.si quis in appellatione.ff.de appellat.& relegatio.nu.4.fol.212.
4 Carina dicitur venter nauis.in.l.quod rerum.§.& si nauem. nu.1.ff.de leg.j.fo.9.
Caristia crescit ex mala administratione frumenti.in.l.nulli nec.nu.1. C.de frumen.vrbis constanti.lib.xj.fo.40.
Carnis appellatione, nō venit lardum.in.l.repetita.nu.2.C.de eroga.mili.anno.lib.xij.fol.62.
2 Castellanus positus ad custodiam castri pro certo tempo re, quòd finito tempore, non sit castellanus. in.l.item quæritur.§.qui impleto.numero.9.ff.de locato.& condu cto.folio.128.
Castitas sola repræsentat animas Deo.in auē.de lenoni.nume ro.2.fo.16.
Castè viuere dicitur ille, qui est in matrimonio.in auē.de incestis nup. nu.18.fo.16.
6 Castra quæ sunt in comitatu alicuius ciuitatis, non possunt dici propriè liber populus: licet homines ex huiusmodi ca stris ciues illius ciuitatis esse dicatur.in.l.non dubito.ff.de cap.& post. li.reuer.nu.1.fo.235.
Castra recommendata alicui ciuitati dicuntur populi liberi, nec sunt ci ues ciuitatis recommendatæ.ibi.
Castra metari vna ciuitas contra aliam dicitur, quando ædificat contra aliam castrum circundatum vallis & si.in rubric.de mecatis & expe. nu.1.lib.xij.fol.65.
6 Castra quæ sunt in comitatu possunt sibi ipsis, proprio tū sumptu, mu ros facere.in.l.opus nouum.ff.de oper.pub.nu.5.fo.250.
4 Castrense peculium quare non conferatur? in.l.hic titulus.§.nec castrē se.nu.1.ff.de colla.bono.fo.171.
1 Castro in feudū concesso.intelligitur concessa omnis iurif.in.l.omnia. §.cùm vrbem.nu.4.ff.de offi.præfect.vrb.fo.32.
5 Castro vendito, an videatur vendita iurisdictio.in.l.inter eos.nu.1.ff. de acqui.rerum do.fo.79.
Castrum, si conceditur, quòd intelligitur concessum cum sua curia, & iurisdictione.in.l.si quando.nu.6.C.de bonis vacanti.& eorum incor pora.lib.x.fo.10.
Castrum non potest teneri intra territorium ad æmulationem, vel ca. stramētationem alterius.in.l.quicunque.nu.1.C.de fundis limitro.&c. lib.xj.fo.50.
5 Castrum emens cum territorio, an necesse habeat intrare in quemlibet fundum, vt acquirat possessionem.in.l.possideri autem.nu.5.ff.de ac. qui.poss.fo.83.
3 Castrum plures intrantes, an omnes debeant habere præmium? in.l. hoc articulo.nu.8.ff.de hære.insti.fol.127.
5 Castrum habens, an præscribat ius exigendi pedagium tanto tēpore, q memoria non sit in contrarium, q sic iuncta scientia.in.l.si publica. nus.§.in omnibus.nu. .ff.de publica.& vectigal.fol.52.
5 Castrum quid sit.in.l.j.§.siue autem.nu.3.ff.de no.ope.nun.fo.8.
6 Castrum qui promisit defendere, non tenetur defendere, quando iu stè sibi bellum infertur.in.l.quidam cum fundum.ff.de verb.obli.nu me.5.fo.52.
8 Castrum aliquod, vbi quis occupat, & accusatur, in accusatione, debet inseri locus territorij ipsius castri, non particularis locus.in.l.si testamē tum.nu.4.C.de insti.& substi.fo.22.
3 Castrum si cum iurisdictione datur in dotem, confiscationes mulctæ & condemnationes sunt viri, & non restituuntur sol.matr.in.l.in par tem.nu.1.ff.so.ma.fo.34.
3 Castrum qui accepit in custodiā per sex menses, & dedit fideiussores, si elapsis sex mēsibus castrū capiatur, pro mala custodia nō tenētur fi deiussores.in.l.lucius.§.Paulus.nu.1.ff.de admi.tut.fo.65.
6 Catastrum emēdari petere potest quilibet infra annum.in.l. forma.§.vl.ff.de censib.nu.1.fo.253.
3 Casus in quo instantia cœpta non transit ad heredes in.l.siue con tra.§.quia plautianum.nu.14.ff.de lib.agno.fo.41.
4 Casus in quo missus in possessionem ex primo decreto lucratur fru ctus.in.l.qui legatorum.nu.1.ff.vt in pos.leg.fo.162.
3 Casus in quo filius institutus ab intestato succedens potest habere legi timam, & aliud repudiare.in.l.pro hærede.§.seruos hære.nu.1.ff.de ac. qui.hære.fo.172.
4 Casus in quibus de iure communi à sententia arbitri oritur actio.in.l. Nemo potest.nu.14.ff.de leg.fo.17.
3 Casus positio in ista.l.in.l.viro atque vxore.numero.4.ff.soluto ma trimonio.fo.27.
3 Casus positi in isto.§.pertinent ad Gallum, & Velleium.in.l. Gallus. §.& quid si tantum.nu.15.ff.de lib.& posth.fo.111.
3 Casus superueniens, qui ab initio impediret actum geri, quando tran sit ad eundem effectum contractu gesto ex superuenienti casu non tol lit gestum.in.l.si constante.numero.108.ff.soluto matrimonio.fo. lio.22.
3 Casus omissus quòd remaneat in dispositione iuris communis.in.l.si cum dotem.nu.1.&.3.ff.sol.ma.fo.14.& nu.8.fo.15.
3 Casus in quo voluntas testatoris non seruatur in.l.officio.nu.3.ff.vbi pupil.edu.deb.fo.89.
1 Casus in quibus solus fideiussor obligatur & non habeat beneficium de fideiussoribus nec pactum principale prosit fideiussori.in.l.in per sonam.§.qui pecuniam.nu.1.ff.de pactis.fo.89.
1 Casus dubius si fuit consuetudine interpretatus, ita debet iudicari.in.l. neq.nu.2.ff.de leg.& sena.fo.16.
4 Casus in quibus de iure communis à sententia arbitrij oritur actio.in.l. turpia.nu.14.ff.de leg.j.fo.17.
6 Casus in quo etiam hodie necessaria est bonorum possessio.in.l. pa ter.ff.de cap.& postli.reuer.nu.1.fo.235.
3 Casus in quo obligatio naturalis, & ciuilis datur, nō tamē actio: & tamē potest compensari, scilicet tutela durante.in.l.inter tutores.nu.4.ff.de admini.& peri.tuto.fo.63.
3 Casus in quo tutor datur non existenti de iurisdictione dantis.in.l.fine proconf.nu.6.ff.de tut.& cur.da.ab his.fo.54.
8 Casus certi & incerti qui sunt.in.l.j.nu.3.C.de senten.quę pro eo quod interest.fo.73.
5 Casus in quibus minor non habens curatorem, non obligatur iudicio. in.l.acta apud se habita.ff.de re iu.nu.1.fo.128.
3 Casus in quo legata valent vitiatur institutione in.l.Pacumeuius.nu.6. ff.de hære.insti.fo.134.
4 Casus positio.in.l.re coiuncti.nu.1.ff.de leg.tertiò.fo.63.
7 Casus fortuitus qualiter probetur? in.l.si in cursu.nu.3.C.depositi. fo lio.171.
Et num quis posit promittere se non oppositurum de casu fortuito. ibi.nume.2.
5 Casus in.§.sed neq.in auē.de fideius.vbi concursus hypothecarię & per sonalis admittitur, est casus specialis.in.l.fundū Titianū.ff.de except. seu præs.& præiu.nu.3.fo.170.
3 Casus in quo quis non est successurus ab inte.præfertur ei qui succede re potest ex testamento.in.l.Gallus.numero.6.ff.de liberis & posthu mis.folio.108.
3 Casus in quibus etiam secundum ista tempora per filium non quæreba tur patri.in.l.placet.nu.1.ff.de acqui.hære.fo.180.
3 Casus fortuitus an per iuramentum probetur? in.l.scire oportet.§.suffi cit.nu.1.ff.de excu.tut.fo.84.
4 Casus in quo habetur ratio spei quæ non habet ius de præsenti: in.l. post emancipationem.§.illud.numero.4.ff.de libe.lega.fo.97.
1 Casus in quibus quis potest renunciare iuri, pro se introducto remisi uè.in.l.partum.nu.4.ff.de pactis.fo.91.
Casus in quibus dominus non potest permittere in suo, vt quis opere tur, scilicet, vt si quis in fundo suo nomine, & non domini, thesaurum perquirat.In.l.nemo.nu.10.de thesau.lib.10.fo.12.
5 Casus fortuitus non debet esse damno casum passo.in.l.cæsar.nume. 4.ff.de publica.& vectigal.fo.57.
Et quæ casu eueniunt, finguntur non euenisse. Et quæ contingunt me dio tempore, non videntur contigisse.ibi.nu.5.&.6.
1 Casus in quibus quis infamatur.in.l.prætoris.nu.7.ff.de ijs qui not.in famia.fo.98.
4 Casus quibus dominij translatio prohiberi posit.in.l.filiusfa.§.diui. nu.14.ff.de leg.j.fo.28.
8 Casus similis pro parte legis scriptæ, & pro parte contraria consuetudi ne si euenerit, quodnam ius spectandum.in.l.consuetudinis.nu.43.C. quæ sit lon.consue.fo.120.
Et quid vbi vtrunq; simile procedit pariter per omnia.ibi.nu.44.
4 Casus in quo legatarius particularis cogitur agnoscere legatum.in.l.ne minem.nu.2.ff.de leg.ij.fo.30.
4 Casus in quo hæres pœnitēdo potest recuperare beneficiū quartę pro

limitatione.l.nam.§.qui compulſus.in.l.ſi patroni.§.ſed nec illud.nu.1.ff.ad Senatuſcon.Trebel.fo.152.

8 Caſus emergens in perſona nuntij,excuſat dominum mittentem.in.l.præſes.nu.1.C.de ap.& conſulta.fo.82.

Caſus fortuitus quando expectari debeat?in.§.hoc autem.nu.6.in authen.de non eligendo &c.fol.6.

4 Caſus in quo etiam hodie requiritur bo.poſ.ſecundum tab.in.l.facta.§.ſi ſub conditione.nu.1.ff.ad Senatuſcon.Treb.fo.154.

1 Caſus in quo defunctus non poteſt reſtitui,ſed eius hæres ſic.in.l.non ſolùm.nu.3.ff.de in integ.reſt.fol.123.

4 Caſus in terminis poſitio.in.l.meuius.§.fundo.numero.1.ff.de legatis ſecundo.fo.40.

8 Caſus eueniens intra tempus conceſſum ad moræ purgationem,debitori non prodeſt.in.l.ſancimus.numero.3.C.de fideiuſſori.& mandatori.fol.115.

Caſus in quo appellatione pendente,ſententia exequitur.in.§.œconomos.nu.1.in aut.de ſanctiſ.epiſcopis.fo.61.

7 Caſus in quo lite non conteſtata proceditur.in.l.qua in prouincia.nume.9.C.vbi de crimi.agi opor.fo.118.

7 Caſus in quo quis non poteſt venire contra contenta in inſtrumento.in.l.anti quę.nu.1.C.ad Senatuſcon.Velleia.fo.162.

Caſus in quibus ceſſat velleiana.ibidem.in.l.generaliter.nu.1.

7 Caſus eueniens in perſona procuratoris,excuſat dominum.in.l.cùm à matribus.nu.2.C.qui petant.tut.vel curato.fo.189.

Caſus in quo quis accuſat ſine metu calumniæ.in.§.ſicut autem.nu.2.in aut.de non alie.aut permu.fol.14.

Caſus in quibus filia agit ad dotẽ ſine patris conſenſu.in.§.illud quoq;.nu.2.in aut.de æquali.do.fo.47.

Caſus in quo vnus pro alio tenetur.in.l.iure prouiſum.C.de fabricenſibus.lib.xj.fo.37.

Caſus in quibus poſſeſſor conuenitur pro rata.in.l.apud quos.nu.3.C.de debito.ciui.lib.xj.fo.42.

6 Caſus datiui natura,quæ ſit?in.l.impuberem.§.qui autem.ff.ad legem Corne.de fal.nu.1.fo.184.

7 Caſus contingens circa perſonam,probatur iuramento.in.l.ſi creditor.nu.6.C.de pigno.actio.fo.159.

Caſus in quo princeps non poteſt rem vni cõceſſam,etiam motu proprio,alteri concedere.in.l.prædia.nume.2.C.de locatio.prædio.ciui.libro.x.fo.52.

Caſus in quibus eccleſia poteſt res immobiles eccleſiæ alienare.in.§.hæc verò.nu.3.in aut.vt ſponſali.lar.fol.55.

5 Caſus ex quibus ſententia retractetur,propter inſtrumenta de nouo reperta.in.l.Imperatores.ff.de re iud.nu.1.fol.126.

Caſus in quibus legitimatio permittitur.remiſsiuè.in.§.generaliter.nume.10.in aut.quib.mod.natu.effi.ſui.fo.40.

Caſus in quo vſusfructus bonorum filij,patri non acquiritur.in.§.quia verò.nu.1.in aut.vt nulli iudi.li.fo.58.

2 Caſus omiſſus remanet in diſpoſitione iuris communis.in.l.ſi extraneus.nu.1.ff.de condi.cau.da.fo.43.

Caſus in quibus neceſſe eſt decretum imponere.in.l.nec venditio.nu.1.C.de prædijs decurionum.lib.x.fo.23.

5 Caſus in terminis poſitio.in.l.is qui pro emptore.nu.1.ff.de vſuſcapi.& vſurpa.fo.102.

Caſus repertus ad aliquid faciendum,vltra certos modos ad id inuentos,non videtur de illis.in.l.curialibus.numero.1.C.de decurionib.libro.x.fo.22.

Caſus fortuitus debet per teſtes probari.in.l.ſi quis.nu.7.C.de naufragijs.lib.xj.fo.35.

Caſus in quibus nulla currat præſcriptio.in.l.agros.nu.1.C.de fundis limitrophis.&c.lib.xj.fo.50.

Statutum,quòd contra inſtrumenta dotalia,nulla currat præſcriptio,quid operetur?remiſsiuè.ibid.

Caſus in quo quis poteſt priuari dominio rei ſuæ.in.l.locorum.nu.1.C.de omni agro deſerto.lib.xj.fo.49.

Caſus in quo contumax habetur pro confeſſo.ibi.nu.2.

Caſus in lege,ſi vt proponitis.in.l.eadem.nu.39.C.de dignitatibus.libro.12.fo.53.

Caſus in quo priuilegium Principis,etiam motu proprio conceſſum,non valet.in.l.quiſquis.nu.1.C.de cohorta.& priu.corui.ac primi.libr.xij.fol.68.

6 Caſus in quibus pœna tranſit ad hæredem.in.l.ex iudiciorum.ff.de accu.& inſcrip.nu.3.fol.163.

Caſus,quibus filius ſequitur conditionem matris.in.l.filios.nu.5.C.de munici.& origina.lib.x.fo.25.

Caſus in quo vendens rem,& pretium recipiens,põt rẽ vendicare.in.l.quemadmodum.numero.1.C.de agrico.& cenſib.libro.xj.folio.44.

2 Caſus ſuperueniens in perſona procuratoris,excuſat dominum.in.l.ſi procuratori.§.ſi tutores.nu.3.ff.mandati vel contra.fol.108.

Caſus in quibus inſtantia finitur tribus menſibus.in.l.generali.nu.8.C.de decurio.& eorum filijs.lib.x.fo.22.

Caſus in quibus poteſt quis propria authoritate ius dicere.ibidem numero.9.

7 Cathocuminus dicitur ille,qui vult eſſe chriſtianus.in.l.nulli.nu.2.C.ne ſanctum baptiſma reiteretur.fo.30.

7 Cauere quis quòd non cogatur in vltimis voluntatibus,de implendo coactione præciſa,ſed cauſatiua.in.l.ſiue apud.nu.14.C.de tranſact.fo.67.

3 Cauere inimico ſuo an quis cogatur?in.l.ſoluto matri.nu.24.ff.ſoluto mat.fo.5.

4 Caueri an ſemper debeat de modo implendo,quando modus eſt appoſitus legato.in.l.quibus diebus.§.termilius.nu.14.ff.de cond.& demonſt.fo.124.

4 Quid in contractibus.ibidem nu.15.

4 Cauillatio quæ dicatur?in.l.Titia hæredis.nu.2.ff.de cond.& dem.fo.129.

1 Caupo qui adhibuit diligentiam quam quiſq; paterfami.adhibuiſſet,non tenetur poſteà de eo quod contingit.in.l.& ita.§.ait enim prætor.nu.1.ff.nau.cau.ſtab.fo.151.

1 Caupo qui dedit claues cameræ nõ liberatur à cuſtodia.in.l.debet.§.itẽ ſi prædixerit.nu.1.ff.nau.cau.ſtab.fo.151.

6 Caupo quòd teneatur de facto viatorum.in.l.in eos.§.j.ff.furti aduerſus nau.cau.ſtab.nu.1.fo.132.

Cauſa quando eſt publica,quilibet admittitur ad capiendum.in.l.generali.nu.5.C.de decurionibus & eorum filijs.lib.10.fo.21.

5 Cauſa damni infecti nihil habet hodie immutatum,quo ad interpoſitionem primi decreti.in.l.ſi finita.§.Iulianus.nume.23.ff.de dam.infec.fo.35.

5 Cauſa nuntiationis,quando ſit probanda in proſecutione nuntiationis.in.l.j.nu.17.ff.de ope.no.nun.fo.4.

Et in proſecutione nuntiationis,non poteſt produci alia cauſa expreſſa ibi.nu.18.

Et petitio expreſsionis cauſę in nuntiatione,ſi eſt inepta,ſperni poteſt.ibidem nu.16.

5 Cauſa quæ requirit ſpeciale mandatum fauore mandantis,quando exprimitur in mandato in genere,ſufficit generale mandatũ:vt actus valeat.in.l.filiusfamilias.nu.9.ff.de dona.fo.63.

Quod fallit in aditione hæreditatis:& in caſu matrimonij:quia requiritur expreſsio ſpecialis.ibidem.nu.19.

6 Cauſa,ſi eſt commiſſa tribus,quorum vnus dixit Titiũ condemnandũ:alius abſoluendũ:& alius dicat,non video cur nõ ſit condemnandus:hîc tertius videtur condemnare.in.l.ſtipulatio non poteſt.§.ſi quis ita.ff.de verb.obli.nu.4.fo.2.

6 Cauſæ duæ ſeu rationes vbi appoſitæ ſunt in lege,ſi vna ceſſat,& alia remanet,remanet eius iuris diſpoſitio.in.l.ita ſtipulatus.ff.de ver.obli.nu.15.folio.41.

6 Cauſa cum eſt commiſſa conſulenda,an valeant,quæ interim fiunt?in.l.appellationes.ff.nil no.appel.pend.nu.8.fo.227.

7 Cauſæ continentes,quæ dicuntur ad hoc,vt non poſsint agitari corã diuerſis iudicibus.in.l.iubemus.nu.1.C.de iudi.fo.110.

Et cauſas agitari coram diuerſis iudicibus,impedit ratio conuentionis & reconuentionis.ibi.nu.2.

4 Cauſa quid ſit,vbi reiectis duabus diffinitionibus,dicit quòd cauſa eſt quid præteritum vel inſtans,quo impellimur,vt aliquid diſponamus.in.l.demonſtratio.§.quod autem.nu.2.ff.de cond.& demonſtrationi.folio.120.

4 Cauſa hîc accipitur ſtrictè,& etiam largè pro occaſione,ibidem.nume.4.&.5.

4 Cauſa largè eſt omne id,ex quo aliquid ſequitur.ibi.nu.4.

4 Cauſa pro lite ponitur.ibi.nu.eo.

4 Cauſa quòd ponatur cauſualiter,an verò conditionaliter,qualiter cognoſcatur?ibi.nu.6.

4 Cauſa adijcitur per præpoſitiones,per conditionem ſubintellectam,& per nomina diſtributiua.ibi.nu.12.

4 Cauſa in lege quando vitiet ſententiam?remiſsiuè.ibi.nu.17.

4 Cauſa legis & cauſa legati,idem eſt.ibi.nu.18.

4 Cauſa an in dubio dicatur finalis vel impulſiua?ibidem nume.20.

5 Cauſa iuſta timoris non eſt probare iudicem conſuetum homines carcerare,niſi etiam probetur,quòd iniuſtè.in.l.de pupillo.§.ſi quis ipſi.nume.17.ff.de ope.no.nun.fo.12.

8 Cauſa quando committitur conſilio ſapientis,debet formari punctus de conſenſu partium:& hoc debet apud acta apparere.in.l.j.nu.4.C.de relation.fo.81.

6 Cauſa falſa non vitiat ſtipulationem.in.l.ſi diuortio facto.ff.de ver.ob.nu.1.fo.13.

Cauſæ fiſcales dicuntur reipublicæ.in.l.ex varia.nu.1.C.de delat.lib.10.folio.11.

4 Cauſa lucratiua & quaſi lucratiua non poſſunt concurrere ſimul quo ad effectum ſoluendæ exactionis.in.l.Mæuius.§.duobus.nu.14.ff.de

lega.

lega.ſecundo.fo.59.

4 Cauſa quaſi lucratiua, dicitur cauſa noxalis, & ſimilis: vel ſi res magni valoris pro modico ematur. ibidem. nu. eod.

6 Cauſa an inferenda ſit in appellatione, & quando? in. l. appellandi vſus. §. vlt. ff. de appel. & rel. nu. .fo.214.

Cauſa ſi eſt deducta in actione reali, non videtur deductum in iudiciũ omne ius agentis. ibi. nu.3.

2 Cauſa principali finita, quæ examinari poſsint. in. l. ſtichus. §. Lucius Titius. nu.2. ff. de condi. inde. fo.66.

1 Cauſa meri vel miſti vna non poteſt per ordinarium delegari. in. l. quę cunq;. nu.8. ff. de officio eius cui. fol.45.

3 Cauſa naturalis, quando præualeat accidentali? vel econtra? in. l. qui habent. nu.2. ff. de tute. fol46.

4 Cauſa, intelligitur de cauſa proxima & immediata, & etiam de remota, & mediata: non tamen multum. in. l. vxori. numero.1. ff. de auro & argen. lega. fo.94.

Cauſa multum remota eſt magis occaſio, quàm cauſa. ibi. nu.2.

1 Cauſa nullitatis quòd veniat in cauſa appellationis. in. l. quædam mulier. nu.1. ff. fa. erci. fo.195.

2 Cauſa vt eſt commiſſa alicui conſulenda, ſi omittit dare conſilium, ꝙ ſit alteri committenda. in. l. j. §. ſi plures. numero.14. ff. de exercito. actio.92.

1 Cauſæ cœptæ coram officio poteſtatis, illo ſublato, quando poterunt coram Capitaneo finiri? remiſsiuè. in. l. vbi acceptum. numero.3. ff. de iudicijs. fo.155.

3 Cauſa ſapit naturam ſui cauſantis. in. l. bello amiſsi. nu.2. ff. de excuſa. tuto. fo.85.

3 Cauſa in ſententia inſeri debet, ſi tamen non inſeratur, non vitiatur. in l. hæc enim cauſæ. nu.1. ff. de ſuſpect. tuto. fo.73.

3 Cauſa in dubio non intelligitur famoſa. ibi. nu.2.

3 Cauſa inteſtati trahit ad ſe cauſam teſtati. in. l. ſi poſthumus. nu.2. ff. de lib. & poſthu. fo.106.

3 Cauſa excuſationis tutelæ, an delegatur. in. l. excuſantur. nu.1. ff. de excuſa. tuto. fol.80.

1 Cauſæ propter quas citatus non tenetur comparere, & non comparens excuſetur: & in repeti. nu.2. in. l. ex quacunque. nume.1. ff. ſi qui in ius voc. fo.52.

3 Cauſa iuſtiſsima, licet non neceſſaria: quæ dicatur? in. l. tuto. qui reper. nu.18. ff. de. admini. & peri. tuto. fo.60.

3 Cauſa ceſſante ceſſat effectus. in. l. cum codicillis. numero.2. ff. de teſta. tuto. fol.52.

3 Cauſa ſi ex forma ſtatuti debet intra tres menſes terminari: ſi ponitur dilatio excedens illud tempus, quod tamen poterit poſt tempus terminari. in. l. ſi cùm ipſe. nu.2. ff. de excu. tut. fol.88.

5 Cauſam à me habens non poteſt referre cauſam dominij. in. l. ſi is qui. ff. quod vi, aut clam. nu.1. fol.166.

5 Cauſam remotam in libello reali, quis cogitur exprimere. in. l. obligationes. ff. de actio. & obli. nu.24. fo.178.

1 Cauſæ liberales non ſunt magni imperij, ſed iuriſdictionis. in. l. imperium. nu.9. ff. de iuriſd. om. iud. fo.49.

1 Relegare & torquere aliquem ad pœnas eſt imperij parui. in. l. imperium. nu.10. ff. de iuriſ. om. iud. fo.40.

1 Cauſæ miſti imperij etiam in fauorem pupillarem non delegantur. in l. iuſdicentis. nu.7. ff. de iuriſ. om. iud.. fo.47.

5 Cauſæ cognitio debet præcedere, cùm peruenitur ad ſecundum decretum. in. l. ſi finita. §. Iulianus. nu.36. ff. de dam. infect. fo.35.

Et ꝙ à ſecundo decreto appellatur. ibidem.

Et ad ſecundum decretum requiritur, ꝙ de nouo quis introducatur in poſſeſsionem. ibi. nu.37.

Cauſæ abſentiæ licet allegentur per defenſionem: attamen iudex fert ſententiam: & ſi cauſæ ſunt veræ, ſententia erit nulla. & qui venit ad plenam defenſionem, condemnatur: & ſententia in eum profertur. in l. liberto. §. litem. nu.2.3. ff. de nego. geſt. fo.120.

7 Cauſæ propter quas pœna augeri, vel minui poſsit. in. l. & ſi ſeuerior. nu.8. C. ex quib. cau. infa. irroga. fo.76.

8 Cauſæ dicuntur breuiores arbitrio iudicis. in auẗ. niſi breuiores. nu.1. C. de ſenten. ex pericu. recit. fo.67.

Cauſæ tranſcendentes. ccc. aureos, an delegari poſsint? in. §. & iudicare. nu.2. in auẗ. de defenſo. ciui. fol.17.

1 Cauſæ ſi plures ſunt commiſſæ, & in vna incœpit delegatus, an morte mandantis extinguatur iuriſdictio? in. l. more maiorum. nu.14. ff. de iuriſ. om. iudi. fo.51.

1 Cauſæ meri & miſti imperij delegantur in caſu abſentiæ quo ad cognitionem, quando eſt infirmus ordinarius. in. l. quæcunq;. nu.3. & .11. ff. de offi. eius cui man. eſt. fo.44. &. 45.

8 Cauſæ cognitio fit partibus præſentibus, vel abſentibus, per contumaciam. in. l. prolatam. nu.7. C. de ſen. & interloc. om. iud. fol.69.

1 Cauſæ liberales & ſtatus ſunt maximæ iuriſdictionis & non delegantur. in. l. imperium. nu.24. ff. de iuriſ. om. iud. fo.49.

Cauſa exhæredationis nominatim in teſtamento inſeri debẽt & ab hęrede probari. in. §. ſiue igitur. nume.1. in authen. vt cum de appella. cog. folio.31.

Cauſæ tres, quæ poſſunt impellere ad concedendam dignitatem, non tamen neceſsitant. in. l. ſi vt proponitis. nu.65. C. de dignitatibus. lib.12. fo.54.

Cauſæ mona. debent accelerari: & ſacerdotaliter, & honeſtè expediri. in auẗ. apud quos oper. mona. nu.4. fo.36.

Cauſis fiſcalibus mouendis, ſeruandus eſt ordo iuris: ſicut in cauſis priuatorum. In. l. conductores. nu.2. C. de conductori. & procurato. li. xj. fo.52.

Cauſa in libello quomodo & qualiter deduci debeat? in. l. qua quiſq;. n. 12. ff. de edendo. fo.73.

1 Cauſa in libello non debet exprimi cum omnibus ſuis qualitatibus. ibidem numero.13.

1 Cauſa & concluſio ſi in libello ſunt aptę: ſed actio inepta proponitur, iudicium procedit. ibi. nu.19.

1 Cauſa in libello ita exprimenda eſt, vt libellus præſumptiuè cõcludat. ibidem. nu.6.

1 Cauſa & actio, non ſunt idem. ibi. nu.17.

8 Cauſa appellationis mota interponitur exordium, etiam vna parte abſente, quod fit per citationẽ. in. l. cum anterioribus. §. illud. nu.2. C. de tẽpor. appel. fo.86.

Cauſa appellationis intentata proceditur lite non conteſtata ſi pars eſt abſens. ibi. nu.3.

5 Cauſa quòd exprimatur in ipſa nuntiatione, peti debet in ipſo actu nuntiandi: vel etiam poteſt trahendo nuntiantem ad iudicium, & iurando de calumnia. in. l. j. nu.13. ff. de ope. no. nun. fo.3.

Nec cauſam in genere exprimere in nuntiatione ſufficit: ſed debet eſſe certa: aliâs ſperni poteſt: ibi. nu.14.

Quando autem ſufficiat quòd dicatur nuntio: quia ædificas contra ſeruitutem mihi debitam: vel in ſolo meo. vbi quod ſufficit, quando ex ædificio cauſaretur præiudiciũ vendicationi ſeruitutis, vel dominij: Vel quando eſſet manifeſtum nuntiantem eſſe in poſſeſsione. vel quaſi: aliâs non deberet dicere ſe eſſe in poſſeſsione, vel quaſi, ibidem numero.16. fo.4.

Cauſa dicitur de præterito: conditio de futuro. in. l. ſi ita legatum. nu.1. ff. de cond. & demonſt. fo.118.

1 Cauſarum genera quatuor. in. l. quæcunq;. nu.2. ff. de offi. eius, cui manda. eſt iuriſ. fo.44.

5 Cauſa nulla quando in ſtipulatione exprimitur, an videatur ineſſe cauſa donationis. Et an ſufficiat dicere in libello, ago, quia promiſiſti ſine cauſæ expreſsione. in. l. palam. §. pe. ff. de do. malo, & me. excep. num. 1. & .2. fo.176.

Cauſa naufragij debet per iudicem intra biennium expediri. in. l. deſubmerſis. nu.4. C. de naufragijs. lib. xj. fo.35.

6 Cauſa legitima dandi biennium ad appellandum, eſt, ſi appellans in vltimo menſe primi anni comparuerit; & per eum non ſteterit. in. l. poſt appellationem. ff. de libel. dimiſſo. nu.9. fo.227.

6 Cauſa dicitur grauior ſex modis. in. l. cum ex pluribus. ff. de ſol. & lib. nu.2. fo.100.

5 Cauſa criminalis ſi oriatur coram iudice præpoſito ad cauſas ciuiles, poterit de illa cognoſcere. in. l. hoc iure. §. vltimo. ff. de aqua quotidiana & æſti. nu.1. fo.162.

8 Cauſa appellationis mota, quando vtraq; pars eſt præſens, debet lis cõteſtari. in. l. ſi quis. num.3. C. nę liceat in vna eademq; cauſa ita prouoca. folio.90.

6 Cauſſa cum committitur conſulenda, cuius expenſis committatur? in. l ſi poſtulauerit. ff. ad leg. Iul. de adul. & ſtup. nu.2. fo.175.

7 Cauſa ſtatus liberi hominis, an agatur vbi ſit captus? in. l. ſi quis. nu.2. C. vbi quis de curiali. fo.119.

2 Cauſa quòd exprimatur ab accipiente, ad hoc vt alius obligetur, quando ſufficiat. in. l. j. §. non autem. numero.2. ff. de exercitoria actione. folio.91.

2 Cauſa dominij ſeparata facit ne res in obligationem incidat: non autem extinguit obligationem jam contractam. in. l. j. §. cùm prædium. nu.1. ff. de pigno. act. fo.137.

5 Cauſa ſi eſt commiſſa duobus conſulenda, & vnus abſoluit, alter condemnauit, & iudex pronunciauit, ſecundum quod in conſilijs continetur, ſententia eſt nulla. in. l. duo iudices. ff. de re. iu. nu.4. fo.125.

7 Cauſæ cognitionem, quæ deſyderant, debent fieri iudice ſedente. in. l. à procedente. nu.1. C. de dilatio. fol.116.

7 Cauſæ pecuniariæ poſſunt agitari per procuratorem. in. l. cum rem. numero.2. C. de procu. fo.78.

8 Cauſæ capitales debent diligentius examinari. in. l. addictos. nu.2. C. de app. & conſul. fo.84.

1 Cauſa quãdo ſit exprimenda in ſententia? in. l. quod ait prætori. §. ignominiæ cauſa. nu.1. ff. de ijs qui no. infa. fo.98.

8 Cauſa finalis quæ dicatur, & quæ impulſiua? in. l. ſi cum filius. §. Titio. nu.2. ff. de dona. fo.61.

Et cauſa ceſſante quando ceſſet effectus. ibi. nu.3. fo.62.

Index ſingularium materiarum

7 Cauſam abs quo habeo, non poteſt mihi obijcere, quòd non fuerit dominus. in. l. cùm res. nu. 6. & . 16. C. de proba. fol. 144.

5 Cauſam ſuæ poſſeſsionis nemo mutat: niſi ſuperueniat cauſa extrinſecus, iuſta vera, vel putatiua. in. l. non ſolùm. §. quod vulgo. nume. 1, ff. de vſuſca. & vſurpa. fo. 110.

5 Cauſa ſi eſt commiſſa per hæc verba: in cauſa vertente inter tales, tibi cognitionem committimus, videtur ſolùm cognitio commiſſa. in. l. à diuo Pio. nu. 12. ff. de re iudi. fol. 122.

Et cauſæ diffinitio, ſi eſt commiſſa, videtur & executio commiſſa in delegato Principis, & eius ſubdelegato. ibi. nu. 13.

Et cauſarum vniuerſitas cui eſt commiſſa, an ſuam ſententiam exequatur. remiſsiuè ad gloſſ. ibi. nu. 18.

8 Cauſa appellationis mota, non poſſunt teſtes produci ſuper eiſdem capitulis, ſuper quibus iam fuerunt recepti. in. l. per hanc. nu. 5. C. de tempo. appella. fo. 88.

Et ſuper nouis articulis reſpicientibus actionem primam, produci poſſunt. ibi. nu. 6.

1 Cauſa ſuſpecti tutoris eſt ciuilis, quando agitur ad reuocationem. in. l. non ſolùm. §. item ait. nu. 2. ff. de procu. fo. 108.

Idem quando agitur contra vxorem ad thori ſeparationem. ibidem.

1 Idem quando agitur contra clericum, ad remotionem. ibidem.

7 Cauſa in pactis liberatorijs nõ conſyderatur, ſed in pactis obligatorijs. in. l. creditori, nu. 1. C. de pact. fo. 51.

7 Cauſa propoſita, ſemper proceditur ad inſtantiam petentis, etiam altera parte abſente. in. l. properandum. §. & ſi quidem. numero. 4. C. de iudicijs. fo. 110.

Cauſa propoſita, quando de ea dici poſsit non liquere. ibi. nu. 9.

7 Cauſa reſtitu. in integrum, licet ſit miſti imperij, tamen fauore minoris delegatur. in. l. cùm ſcimus. numero primo, & . 3. C. vbi & apud quem cog. &c. fo. 100.

Cauſa reſtitutionis, an poſsit in arbitrore compromitti. in. l. cùm ſcimus. nu. 6. ibidem.

7 Cauſa in ſententia hodie non inſeritur. in. l. properandum. §. illo proculdubio nu. 1. C. de iudi. fo. 111.

Et in quibus ſententijs inſeri debeat. ibid. nu. 3.

Cauſa impediens aliquid inchoari, ſi ex poſtfacto ſuperueniat, an illud deſtruat? in. §. hæc autem de eo. nu. 1. in aut. q̃uo opor. epiſc. fol. 11.

2 Cauſa liberationis q̃ obligationis eſt fauorabilior. in. l. eius qui. nu. 18. ff. de rebus creditis. fo. 22.

6 Cauſa requiritur in actoris conſtitutione. in. l. actor. ff. rem rat. haberi. nu. 3. fo. 113.

1 Cauſa non obſtante poſita in reformatione noua, non impedit determinationem, quæ fieret per illa ſtatuta. in. l. ſciendum. numer. 2. ff. qui ſatiſ. cog. fo. 65.

7 Cauſa an debeat inſeri quando frater exhæredatur. in. l. frater. nu. 5. C. de inoffi. teſta. fo. 121.

Et an ingratitudinis cauſæ repellant fratrem à ſucceſsione ab inteſtato. ibi. nu. 6. fo. 122.

4 Cauſa non requiritur in repudiatione. in. l. ſed & ſi alio. nu. 2. ff. ad Senatuſconſul. fol. 146.

2 Cauſa pro qua eſt delata pecunia ſi ſit ſequuta: non tamen ex cauſa qua data fuit, quando competat actio. in. l. dedi tibi. §. ſi quis quaſi. nu. 2. ff. de condi. cau. da. fo. 41.

1 Cauſa incœpta coram vno ex vicarijs epiſcopi, non poteſt coram alio illam proſequi. in. l. officium. nu. 7. ff. de officio conſulis. fo. 32.

1 Cauſa ſimplicis libertatis delegari poteſt. in. l. ſi quis libertatem. nu. 9. ff. de pe. hære. fo. 166.

6 Cauſa ſi committatur ſimpliciter, appellatione remota, non valet commiſsio tam de ciuili iure, q̃ canonico: ſecus ſi remouetur diffinitiua. in l. tractandum. §. vlti. ff. à quib. appel. non lic. nume. 1. fol. 221.

6 Cauſa grauior dicitur famoſa, & quòd debetur ex inſtrumento guarentigiato, dicitur deberi ex cauſa grauiori. in. l. ſi quis ex famoſa. ff. de ſolu. & libera. nu. 1. fo. 87.

6 Cauſa appellationis & nullitatis ſi ſimul proponuntur, an deſerta appellatione ex aliqua cauſa, videatur deſerta nullitas? in. l. ſi expreſsim. ff. de appella. & releg. nu. 10. fol. 218.

Cauſa nullitatis deſerta quando officium primi iudicis non impeditur in executione primæ ſententiæ. ibi. nu. 11.

De nullitate cognoſcitur duobus modis. nu. 12.

Cã nullitatis cùm principaliter agitur, corã quo iudice id fiat? nu. 14.

Cauſa appellationis ſicut deuoluit totam cauſam ad ſuperiorem vt poſſit ſententiam reformare: ita & cauſa nullitatis. ibi. ibi. nu. 15.

Cauſa nullitatis ſi proſequuta eſt ab eo, qui cauſam nullitatis & appellationis ſimul propoſuit, & in ea ſuccubuit, an poſsit appellationem proſequi? ibi. nu. 16.

1 Cauſa eſt ad cuius eſſe ſequitur aliud. in. vbicunq̃. nume. 1. ff. de inter. actio. fol. 198.

1 Cauſa proxima intrinſeca exiſtente vera validat relictum in teſtamento. ibidem. nu. 2.

5 Cauſa ſi eſt commiſſa per hæc verba, in cauſa vertente inter tales, tibi cognitionem committimus, videtur commiſſa cognitio ſolùm. in. l. Diuo Pio. ff. de re iudi. nu. 12. fo. 121.

Cauſæ diffinitio ſi eſt commiſſa, & videtur commiſſa executio in delegato Principis, & eius ſubdelegato. ibi. 13.

5 Cauſa quòd dicatur preiudicialis altero de tribus modis. ſ. ratione rei: ratione authoritatis & præeminentiæ, & quando ſe ita contingunt, q̃ abſolutoria lata in vno non parat præiudicium in alio. in. l. fundum Titianum. ff. de except. ſeu præſ. & præiu. nu. 4. fol. 170.

6 Cauſa teſtati q̃ trahit ad ſe cauſam inteſtati. in. l. ius noſtrum. ff. de reg. iur. nu. 1. fol. 261.

1 Cauſa ſi tota fuit agitata per procuratorem: & citatur dominus ad audiendam ſententiam: qui dixit ſe nolle ire: ob hoc non dicitur verus cõtumax. in. l. inter minores. nu. 13. ff. de in integ. reſt. fol. 124.

3 Cauſa, quando requiratur in proteſtatione? in. l. qui in aliena. §. celſus. nu. 4. ff. de acqui. hære. fo. 168.

6 Cauſa vna veniente ad implementum alterius, agitur ex impleto, non ex implente. in. l. ſi ita fuero ſtipulatus. §. cum pecuniam. ff. de noua. & deleg. nu. 1. fo. 83.

Cauſæ vilium perſonarum, vel breuiores, debent ſine ſcripto cognoſci. in. §. ſit tibi quoq̃. nu. 1. in aut. de manda. Princi. fo. 17.

Libellus in cauſis breuioribus, vel vilium perſonarum, in ſcriptis porrigitur. ibidem.

Sententia in talibus cauſis, in ſcriptis fertur. ibidem.

5 Cauſa legationis dicitur cauſa neceſſaria & probabilis. in. l. quia tractatus. ff. de diuer. & tempo. præſcrip. nu. 2. fo. 175.

8 Cauſa momentanea poſſeſsionis mota, admittitur quis ſine mandato, etiam ſeruus. in. l. iudicis. . nu. 1. & . 2. C. ſi per vim vel alio modo. fo. 98.

7 Cauſa momentaneæ poſſeſsionis mouenda, quilibet etiam ſine mandato admittitur. in. l. cautio rati. nu. 6. C. de procura. fol. 77.

Et idem in cauſis capitalibus. ibi. nu. 7.

Cauſa cõuentionis & reconuentionis, eadem ſententia determinãtur: ſcilicet, vt vna primò, alia poſteà. in. §. illud. nu. 3. in aut. de excu. & his qui. fo. 46.

8 Cauſa nullitatis, deuoluit totam cauſam ad iudicem ſuperiorem, ne poſsit ſententiam reformare: ſicut cauſa appellationis. in. l. ſi vt proponis. nu. 4. C. quomodo & quando iud. fol. 63.

4 Cauſa quæ reſpicit fauorem legatarij non arctat legatum: ſecus ſi non reſpiceret eius fauorem. in. l. libertis. numero. 1. ff. de alimen. & cibarijs legat. fo. 88.

3 Cauſa teſtati quando non trahat ad ſe cauſam inteſtati? in. l. ſi ego. nu. 1. ff. de iniuſt. rup. teſt. fo. 120.

7 Cauſæ, in quibus quis cogitur perſonaliter, & non per procuratorem comparere. in. l. in pecuniarijs. nu. 1. C. de procu. fo. 84.

5 Cauſa coram prætore in nuntiatione exprimitur, non ipſo actu nũtiandi. in. l. j. nu. 9. ff. de ope. no. nun. fol. 3.

Et an cauſe in alijs denuntiationibus, & proteſtationibus, inſeri debeat? remiſsiuè. ibi. nu. 10. & . 20.

Et pars cui nuntiatur, ſi dicat, neſcio cauſam, quare me impedias: libenter ſcirem, dicitur petere cauſam in nuntiatione inſeri debere. ibidem nume. 12.

Cauſa in nuntiatione exprimenda eſt, etiam ſi operarij petant. ibidem. nume. 12.

3 Cauſa excuſationis tutoris, non delegatur. in. l. ſcire oportet. §. oportet. nu. 2. ff. de excu. tut. fo. 84.

6 Cauſa quòd inſeratur in ſententia abſolutoria. in. l. ex quibuſdam. §. ſenatus cenſuit. ff. de iure fiſ. nu. 4. fo. 229.

8 Cauſa appellationis cum ageretur ſi non fuit dictum, neq̃ queſitum de nullitate: poterit de nullitate poſteà dici. in. l. latam ſententiam. nu. 11. C. quando prouo. non eſt neceſ. fo. 88.

Et de nullitate ſententiæ, poteſt quæri duobus modis, ſcilicet per exceptionem, & principalem petitionem. ibi. nu. 12.

3 Cauſa matrimonij eſt examinanda coram eccleſiaſtico, quando eſt dubium an matrimonium eſſe poſsit. in. l. Titia. nume. 5. ff. ſoluto matrimonio. fo. 26.

4 Cauſa quare quis eſt indignus vbicunq̃, reſpicit vtilitatem certæ: id quod auferitur ab indigno applicatur illi. in. l. poſt legatum. §. amittere. nu. 2. ff. de his quib. vt indig. fo. 111.

6 Cauſa quòd debeat inſeri in accuſatione ab interlocutoria in. l. eius qui. ff. de appel. recip. nu. 2. fo. 225.

Cauſa appellationis mota ſi pronunciatur bene appellatum, tota cauſa deuoluitur ad iudicem appellationis. Et quid ſi pronunciatur malè appellatum. nu. 11.

1 Cauſa vna dicitur maior alijs cauſis, altero ex quatuor modis. in. l. per minorem. nu. 1. de iud. fo. 157.

2 Cauſa finalis vel impulſiua quando præſumatur? remiſsiuè. in. l. ſi pecuniam. nu. 15. ff. de condi. cau. da. fo. 42.

2 Cauſa criminalis facit quem capitalem inimicum. in. l. teſtium. nu. 2. ff. de teſtibus. fo. 152.

Item cauſa pecuniaria magna. ibidem.

5 Cauſæ cognitio an adhibeatur in executione ſententiæ? quòd ſic. in. l.

qui pro

qui protribunali.nu.4.ff.de re iudi.fo.116.
Causæ propter quas iudex potest dilationes minuere,ibi.nu.6.
1 Causa posita in lege,in dubio intelligitur de proxima,nõ autem de remota.in.l.metum.ij.§.sed licet.nu.1.ff.quod met.causa.fo.125.
2 Causa,ꝙ differat ab obligatione:& quid sit causa,obligatio,& actio.in l.certi condictio.nu.8.ff.de reb.credi.fo.9.
5 Causa est commissa consulenda de partium consensu per iudicem:& fuit consultum iniustum,ac per ipsum iudicatum,tenetur ipse iudex in syndicatu.in.l.si conuenerit.ff.de re iud.nu.3.fol.125.
Causa quòd quando committitur consilio sapientis,iudex qui posteà iudicauerit,non teneatur in syndicatu.glo.in.l.qualem.ff.de arbi.loquitur in eo,qui renunciauit priuilegio.ibi.nu.4.
2 Causa est de præterito:res verò de futuro,in.l.damus.nu.1.ff.de condi.inde.fo.61.
Causa de præterito si est falsa,an competat repetitio.ibi.nu.2.
7 Causa cessante,cessat effectus.in.l.generaliter.numero.1.C.de episco.& cleri.fo.30.
6 Causa criminalis propter ciuilem fisci fauorem suspenditur.in.l.capitis.ff.de accu.& inscrip.nu.1.fo.163.
8 Causa remota appellatione à diffinitiua,nemo committere,nisi Princeps potest.Et quid in interlocutoria.in.l.cùm solitum.nu.4.C.de sen.& interloc.om.iudi.fo.72.
5 Causæ expressæ in nuntiatione,potest aliqua qualitas adijci, vel detrahi.in.l.j.nu.19.ff.de no.ope,nun..fo.19.
7 Causa potest assumere initium à citatione facta,de tutore & curatore.in.l.eum qui res.nu.1.C.de procurato.fo.78.
8 Causa postquam est commissa consilio sapientis,iudex non debet ei mittere nouas probationes.in.l.ex illo tempore.nume.2.C.de appella.& consul.fo.84.
2 Causa remota,quòd in actione personali in libello poni debeat.in.l.certi condictio.nu.33.ff.de reb. cred.fo.10.
2 Causæ,quæ impediunt repetitionem indebiti.in.l.eleganter.§.si qua lex.nu.6.ff.de condi.inde.fo.52.
1 Causa noxali mota in ea secundum decretũ etiam contra non latitãtẽ interponitur.in.l.sed alio.§.si absens.1.nu.3.ff.si ex noxa.cau.aga.f.66.
Causa iusta in parte non tollit morem in alia parte.in.l.qui solidum.nume.1.ff. de leg.ij.fo.46.
2 Causa magna,æquiparatur criminali.in.l.admonendi.numer.53.ff.de iureiurando.fo.35.
Causa magna dicitur secundùm qualitatem personarum.ibidem.numero.54.
Causa possessionis non dicitur magna,& in ea fertur iuramentum necessarium.in.l.admonendi.nu.55.fo.eo.
Causa quando est magni ponderis,& vertitur dubium super eo,per quod veritati non fit præiudicium,ꝙ iuramentum necessarium deferatur.ibidem.nu.56.
Cautela vt minor non litiget per procuratorem constitutum à seipso cum iuramento:quia non haberet beneficiũ huius leg.in.l.minor.iij.nu.1.ff.de mino.xxv.an.fo.136.
3 Cautela vt ille qui dat dotem minori,expressam,obligationem bonorum eius iuramento recipiat.in.l. si constante.numero.79.ff. soluto matri.fol.20.
3 Cautela in redigendo in scriptis immistionem filij hæreditatis paternæ.in.l.is qui putat.nu.5.ff.de acqui.hære.fo.170.
5 Cautela,quando venditur, vel donatur res,vt non posit alienari,& si alienetur,dominium reuertatur ad primum.in.l.qui absente.§.si quis possessionem.nu.3.ff.de acqui.posses.fo.96.
Adde ad hanc cautelam,& vltra eam ponit aliam Alexan.in consi.lix.col.j.in.v.volumine.
1 Cautela quando fit proclama vt inueniatur quis hęres:vt dicatur,vel sit qui velit dicere se hæredem,vel bonorum,& hæreditatis possessorem.in.l.controuersia.nu.8.ff.de transact.fo.97.
4 Cautela improbando valorem,quando quis dicit se deceptum vltra dimidiam iusti pretij.in.l.explicito.§.si hæres.numero.3.ff.ad Senatus.Treb.fo.143.
4 Cautela vt actio tempore non tollatur.in.l.turpia.numero.22.ff.de lega.j.fo.17.
Cautela doct.qui promisit præsentare scholarem qui posteà aufugit:doct.facit eum banniri ex alia causa,an fuerit bona.in.l.si verò.nu.2.ff.qui satis.cog.fo.63.
4 Cautela vt assessores,quando capiunt aliquem bannitum,faciunt ipm confiteri quòd est idem homo, qui fuit bannitus.&c.in.l,demonstratio.nu.13.ff.de condi.& demon.fo.119.
1 Cautela,quando iudex est absens, quòd syndicus & bannitus compareant in termino ad tribunal,& protestentur.in.l.ex quacunque.ij.§.itẽ si.nu.9.ff.si quis in ius voc.non.fo.61.
1 Cautela quòd qui agit causam communem promittat aduocato salaria communi nomine.in.l.ex parte.§.respondi.numero.3.ff.familiæ erciscun.fo.195.
1 Cautela in faciendo positiones,quando agitur contra aliquem ex contractu procuratoris.in.l.si pupilli.§.item si procurator.nu.7.de nego.gest.fo.115.
1 Cautela in probanda ætate,quando testis non recordatur de natiuitate.in.l.de ætate.nu.7.ff.de mino.xxv.an.fol.138.
3 Cautela ꝙ notarius scribat in testamento causam,quando testator apponit conditionem inhumanam,vel fatuam.in.l.quidam in suo.nu.2.ff.de condi.insti.fol.161.
1 Cautela vt in protestationibus,seu denuntiationibus de soluendo inseratur certum tempus.in.l.æmilius.nu.2.ff.de mino.xxv.ann.fo.137.
4 Cautela vt actio tempore non tollatur.in.l.nemo potest.numero.22.ff.de leg.j.fo.17.
4 Hæres iussus à testatore præstare legatum certo loco,quando posit alio loco congruo conueniri.in.l.nemo potest.nume.24.ff.de legatis primo.fo.17.
3 Cautela vt res publicata alienari,alienetur.in.l.sed si.§.item quæri.nu.2.ff.de reb.eo.fo.94.
1 Cautela vt statuatur tempus ad adeundum.in.l.scriptus.nume.1.ff.de reli.& sump.fu.fo.20.
1 Cautela vt fiant positiones,quòd sint plures eiusdem nominis.in.l.si in rem.nu.1.ff.de rei vend.fo.172.
3 Cautela ad accusandum accusantem aliquem de falso & non probantẽ.in.l.pacumeuius.nu.7.ff.de hære.insti.fo.134.
6 Cautela in formando inquisitionem contra plures delinquentes.in.l.si in rixa.ff.ad.l.Corne.de sica.nu.11.fo.180.
2 Cautela,vt in contractibus,quibus vera ac realis numeratio pecunię requiritur,quæ ob magnitudinem summæ,facilè reperiri nequit,vt nihilominus numeratio appareat.in.l.singularia.nu.26.ff.de reb.cred.si certum peta.fo.15.
7 Cautela in articulando falsitatem instrumenti.in.l.in exercendis.nu.9.C.de fide iustru.fo.156.
Cautela vt fiant articuli de bonitate & legalitate notarij,in probatione,vel reprobatione instrumenti.ibi.nu.15.
7 Cautela, vt iudex posit facere aptare suam cameram.in.l.mulctarum.nu.2.C.de modo mulctarum.fo.42.
8 Cautela,quando tutor accusat aliquem,ꝙ dicat in accusatione,talis tutor,nec adijciat tutorio nomine.in.l.si cautionis.num.2.C.qui accusa.non pos.fo.121.
6 Cautela pro faciendo debitore in domo,vt pro aliquo contemptu iudicis condemnetur:quia tunc poterit in domo capi:& carceratus pro deto ibi recommendari.in.l.cum eo.ff.ad.l.Iul.pecula.nu.3.fol.188.
7 Cautela,vt iudex faciat scribi notario,sicut qualibet die & hora cõgrua sedit,ne teneatur in syndicatu.in.l.si quando.nu.1.C.de statuis & imaginibus.fo.42.
6 Cautela vt inquisitus de crimine ante condemnationẽ soluat ad hoc, vt euitet infamiam.in.l.infamem.ff.de pub.iu.nu.11.fol.152.
6 Cautela quòd quando bannitus capitur,iudex vel per confessionẽ eius vel per probationes faciat apparere illũ hominẽ, & idẽ corpus.in. l. inter stipulantem.§.si Stichum stipulatus.ff.de ver.ob.nu.13.fo.32.
7 Cautela pro instructione aduocatorum.in aut.at qui semel.nu.31.C. de proba.fo.148.
1 Cautela quando agitur ex contractu,vt probetur contractum esse factum ante iudiciũ.in.l.non potest videre.nu.1.ff.de iudicijs.fo.154.
2 Cautela pro apponẽdo pacto,quòd non liceat alicui vendere rem. in. l. si creditor.§.quæritur.nu.1.ff.de distract.pig.fo.143.
7 Cautela,vt quis promittens velle posse cõueniri alibi quàm in loco cõtractus,est vt dicatur,promisit se soluturũ perusij,Senis,Florentiæ &c.in.l.si quis.nu.2.C.de pactis.fo.57.
7 Cautela,vt quando quis asserit se procuratorem alicuius , vt non negetur,nec fateatur ipsum procuratorem.in.l.cautio rati.nu.14.C.de procur.fo.77.
3 Cautela vt probetur consuetudo.in.l.impensę.nu.4.ff.de impen.in rebus dota.fa.fo.36.
8 Cautela,quòd quando accusatur de falso,dicatur scienter & dolosè.in.l.nunc exemplum.nu.1.ad leg.Corn.de fal.fo.126.
5 Cautela pro iudice,quando procurator comparet, quòd dicat , ꝙ vult, quòd compareat dominus ad respondendum: quia melius instructus, vel legalior,& est communis practica.in.l.prętor ait.§.defendi.ff.qui.ex cau.in pos.ea.nu.2.135.
Cautela,vt absens,qui vult respondere per procuratorem,vt respondeat tali libello,vel inquisitioni sic.& cautela reprobat.ibi.num.3.
1 Cautela vt arbiter procuret partes componere.in.l.si de meis.§.recepisse.nu.6.ff.de recept.arb.fo.147.
1 Cautela contra iudices,qui petunt principalem tanquam melius instructum.in.l.seruum quoque.§.publicè.ff.de procu.fo.106.
7 Cautela aliqua,an inducatur contra pręsumptionem legis,cum allegas.& an induci posit.ibi.nu.5.C.de vsur.fo.169.
Cautela,vt debitores,quando recipiunt refutationem à tutoribus , vel alijs administratoribus,vt in refutatione semper faciant inserere causam.in.l.ad inferiorum.numer.3.C.de apochis publi.& de descript.lib.10.fo.16.

Index ſingularium materiarum

5 Cautela, vt in actu, qui fit cum procuratore, dicas: litigo ſub hac exceptione ſaluo ſi ipſum apparebit non procuratorem. quia nolo habere ratum. in. l. inter quos. §. alieno. numero quarto. ff. de damno infecto. fol. 54.

8 Cautela, vt aduocatus partis contra quam teſtis aliquid falsò dixerit, interroget partem. in. l. ſi falſos. nu. 3. C. ad. leg. Corne. de falſ. fo. 125.

1 Cautala pro iudice, vt in ſyndicatu doceat ſe filiumfamilias. in. l. ſi filiuſ familias. §. iudex. nu. 3. ff. de iudi. fo. 153.

3 Cautela apponenda in compromiſſo ad hoc vt quis elapſo termino nõ poſsit agere. in. l. quinquaginta. nu. 2. ff. de excu. tut. fo. 88.

1 Cautela vt quando quis credit ſe firmiter condemnandum ex cauſa famoſa, vt ſoluat anteq̃ lis conteſtetur, & euitabit. in. l. ictus fuſtium. nu. 5. de ijs qui no. infa. fo. 102.

4 Cautela quòd quando fertur ſententia contra contumacem, in ſententia inferatur, viſis citationibus de eo factis, & viſa contumacia. in. l. multum. nu. 4. ff. de condi. & demon. fo. 121.

6 Cautela pro conficiendo inſtrumento, quando aliquis promittit aliquem tractare vt filium. in. l. quidam cũ filiũ. ff. de ver. ob. nu. 16. fo. 52.

Cautela, vt quis præſcribat fundum incultum, tributarium minori tempore bienniJ. in. l. qui agros. nu. 3. C. de omni agro deſer. lib. xj. fol. 49.

6 Cautela quæ ſit inſtituendo amicum, vt reſtituat ſpurio, an valeat? in. l. ita fidei. §. j. ff. de iure fiſc. nu. 1. fo. 233.

7 Cautela ponendo in inſtr̃o emptionis, vt appareat pretium fuiſſe ſolutum de iure cõmuni. in. l. cum proponas, nu. 3. C. de pro ſocio. fo. 173.

6 Cautela vt tutor impediatur adminiſtratore. in. l. quod ſi fortè. §. ſunt quidam. ff. de ſolut. & libera. nu. 4. fo. 88.

6 Cautela quando in libello dicitur peto pronunciari bene appellatum, & reuocari attentata, ꝙ appellator non conteſtetur litem ſuper libello. in. l. appellatione. ff. nil no. appel. penden. nu. 5. fo. 227.

4 Cautela vt legari poſsit minor ſumma filiæ monaſterium ingredienti, quàm ei, quæ nupſerit. in. l. pœnam. nu. 2. ff. de ijs quę pœnæ cauſa relin. fo. 109.

2 Cautela ad conficiendas poſitiones, ꝙ conductor remanſit in poſſeſſione domino ſciente. in. l. item quæritur. §. qui impleto. nu. 2. ff. de locato & conducto. fo. 127.

1 Cautela ꝙ carceratus extrahatur parum operatur. in. l. qui in carcerem. nu. 1. ff. quod met. cau. fol. 128.

1 Cautela quando minor litigat cum eccleſia vt reſtituatur. in. l. ſi ex cauſa. §. nunc videndum. nu. 2. ff. de mino. xxv. an. fol. 134.

1 Cautela vt aduocatus poſsit dictare reformationes. in. l. non diſting. §. quæſitum. nu. 1. ff. de recep. ar. fo. 150.

4 Cautela vt res prohibita alienari, alienari poſsit. in. l. peto. §. prædium. nu. 3. ff. de leg. ij. fo. 42.

2 Cautela vt apponatur clauſula ad hoc, vt tollatur condictio indebiti. in l. ſtichus. §. idem quæſiuit. nu. 5. ff. de condict. inde. fo. 66.

1 Cautela vt in conuentionibus, quæ fiunt ſuper teſtamento, apponatur inſpecto & cognitis verbis teſtamenti. in. l. de his. numero. 5. ff. de tranſact. fo. 95.

5 Cautela, vt in contractibus tam emptionis, quàm conductionis ponatur clauſula, faciens eum procuratorem in rem ſuam: ita, vt deinde &c. l. ait prætor. §. qui ſuperficiem. ff. de ſuperficiebus. numero quarto. fol. 158.

6 Cautela pro apponenda clauſula in contractu emptionis, vt emptor poſsit denunciare authori authoris ſui. & quando hoc poſsit? in. l. Iulianus ſcribit. §. qui fundum. ff. de ver. ob. nu. 6. fo. 52.

5 Cautela, quòd imò exceptio incompetentiæ, primò opponatur. in. l. quidam conſulebant. ff. de re iudi. nu. 12. fo. 122.

2 Cautela, vt in datione inſolutum apponatur clauſula, quòd ſi res euincatur remaneat actio in priſtino ſtatu. in. l. eleganter. nume. 4. ff. de pigno. actio. fo. 88.

7 Cautela ad opponendum contra procuratorem. in. l. licet. nu. 3. C. de procura. fo. 84.

7 Cautela vt non poſsit quis petere reductionem ad arbitrium boni viri, in. l. actione. nu. 10. C. de tranſact. fo. 60.

5 Cautela, quod ſemper in actis ponatur, parte præſente. in. l. certam. §. §. ſi quis abſente. ff. de confeſsis. nu. 1. fo. 133.

5 Cautela quòd in commiſsione & relatione executionis ponatur incipiendo primò à minus damnoſis. Et à cõmiſsione de exequendo poteſt appellari, ſi in ea non dicatur incipiendo primò à minus damnoſis. in. l. à diuo Pio, §. ij. ff. de re iudi. nu. 8. fo. 122.

5 Cautela pro illo, primò qui incœpit fabricare in flumine publico pro occupando aquam. l. quominus. ff. de fluminib. nu. 14. fo. 150.

4 Cautio Mutiana non habet locum fauore libertatis. in. l. mutianæ cautionis. numero primo. ff. de conditio. & demonſtra. fo. 117.

4 Cautio Mutiana quòd habeat locum in conditionibus affirmatiuis, niſi voluntas teſtatoris repugnet. in. l. mutianę cautionis. nu. 3. ff. de condi. & demon. fo. 117.

4 Cautio Mutiana quod non, habet locum in contractibus. ibidem. numero. 4.

7 Cautio hæc non habet locum in conditionibus negatiuis, quæ poſſunt impleri vltimo vitæ ſpiritu. ibidem nu. 5.

4 Cautio Mutiana ſic appellatur quæ à Mutio fuit introducta. ibidem nu. 8. fo. 118.

4 Cautio hæc qualiter interponatur. ibi. nu. 9.

4 Cautio hæc quando præſtetur. ibidem nu. 10. fo. eo.

8 Cautio verbum, prolatum à lege ciuili, intelligitur de nuda, à prætore cum fideiuſſore. in. l. ſancimus. nume. 1. C. de verbor. & rerum ſignific. folio. 41.

5 Cautio damni infecti, quòd non tranſit in ſingularem ſucceſſorem ſine ceſsione. in. l. fluminum. §. adijcitur. numero. 2. ff. de damno infecto. folio. 42.

5 Cautio damni infecti an alio loco offerri poſsit. in. l. ſi finita. §. item videamus. nu. 1. ff. de dam. infec. fo. 39.

Cautio de qua in aut. de excu. & his qui. quòd præſtari debeat cum fideiuſſore. ibi. nu. 2. fo. 46.

Cautio de qua. §. hodie de conſuetudine non præſtatur. ibi. nu. 6.

6 Cautio Mutiana an habeat locum in contractibus, quando conditio cõfertur in perſonam eius. cui aliquid debetur? remiſsiuè. in. l. ita ſtipulatus. ff. de ver. ob. nu. 10. fo. 41.

5 Cautio, quòd habeat locum, quando quis ædificat in loco arenoſo. in. l. fluminum. §. vitium autem. nu. 1. ff. de dam. infec. fo. 42.

Cautio damni infecti, ſi fuit interpoſita ſciẽter vitio naturali loci, quòd committatur. ibi. nu. 2.

Et quod hic. §. loquatur de cautione, quæ interponitur pro ædificio in loco publico. ibi. nu. 3.

5 Cautio damni infecti ita poteſt peti ab emptore, ſicut à venditore. in. l. ſi tertius. §. ſi quis prius. nu. 5. ff. de aqua plu. arcen. fo. 48.

6 Cautio damni infecti petitur officio iudicis. in. l. ſtipulationũ. ff. de verbo. ob. nu. 2. fo. 9.

6 Cautiones introductæ ex forma ſtatutorum, quando dicantur Prætoriæ, & quando Ciuiles? in. l. ſtipulationum. ff. de ver. ob. nu. 3. fo. 9.

7 Cautio Mutiana, an habeat locum in contractibus inter viuos. in. l. ſiue apud. nu. 10. C. de tranſact. fo. 66.

Cautio quæ præſtatur de modo implendo, an habeat locum in contractibus bonæfidei. ibi. nu. 11.

Cautio, vt quòd opus in publico factum tollatur: quo iure, vt præſtetur agatur. l. ſi per publicum. ff. ne quid in loco pub. nu. 1. fo. 149.

7 Cautio de defendendo, inuicem inter fratres præſtatur tempore diuiſionis. in. l. rem in præſenti. §. cumq;. nume. 14. C. de rei vxorię actione. folio. 185.

5 Cautio Mutiana quòd habeat locum in conditione negatiua. in. l. pater pro filia. §. vlt. ff. de excep. rei iud. nu. 3. fo. 177.

1 Cautio de rato qualiter interponatur? in. l. non ſolum. §. qui alieno. nume. 5. ff. de procu. fo. 108.

2 Cautio Mutiana, an habeat locum in contractibus? remiſsiuè. in. l. dedi tibi. nu. 5. ff. de condi. cau. da. cau. nod ſecuta. fo. 40.

Cautio Mutiana præſtatur à volente. ibi. nu. 6.

4 Cautio de vtendo & fruendo arbitrio boni viri non poteſt tolli per teſtatorem. in. l. turpia. nu. 3. ff. de leg. j. fo. 17.

4 Cautio de qua hîc, præſtatur officio iudicis. in. l. ſi is à quo. nu. 1. ff. vt in poſſeſ. leg. fo. 160.

4 Cautio pro minis illatis vt præſtetur, ſtatur arbitrio iudicis in. l. hæc autem ſatiſdatio. nu. 1. ff. ad leg. fal. fo. 141.

1 Cautio pro relictis in vltima voluntate ante diem vel conditionẽ debet præſtari pro debitis ex alia cauſa. non in. l. inter omnes. nu. 1. ff. qui ſatiſd. cog. fo. 65.

1 Cautio rati ita præſtatur quando aliquid petitur in iudicio, ſicut quãdo petitur extra iudicium. in. l. qui abſentem. nu. 3. ff. de procu. fo. 111.

Cautio rati in caſibus quibus quis ſine mandato pro abſente denunciare poteſt, à denunciante poteſt peti. ibi. nu. 5.

6 Cautio Prætoria, Iudicialis, & Cõmunis, in quo differant? & quæ dicatur Prætoria, quę Iudicialis, & quæ Cõmunis. in. l. ſtipulationum. ff. de ver. ob. nu. 1. fo. 9.

6 Cautionalis ſtipulatio largè dici poteſt omnis ſtipulatio. in. l. prætoriarum. §. j. ff. de præt. ſtip. nu. 2. fo. 103.

1 Cautiones datæ in primo iudicio, an cõmittant̃ in ſecunda ſententia? remiſsiuè in. l. furti. §. ſed ſi furti. nu. 9. ff. de ijs qui no. infa. fo. 199.

5 Cautionẽ de nõ offendendo ſi à me petis, & ego à te: & tu illã mihi non præſtas: ego non teneor tibi, niſi ex parte mea eſſet vanus timor, & ſit ex tua iuſtus, in. l. qui bona. § ſi quis. nu. 1. ff. de dam. infe. fo. 31.

4 Cautioni Mutianæ qui contrauenit ab eo quod habet ex teſtatoris diſpoſitiõe, quomodo aduocatur, an tanquam ſi nunquam fuiſſet hæres, vel tanquam ab indigno. in. l. mutianæ cautionis. nu. 11. ff. de cõd. & demonſt. fo. 118.

2 Cautio iudicatum ſolui & damni infecti, quòd toties committatur, quoties intereſt. in. l. ſed mihi. §. in hac actione. nume. 9. ff. commodati. folio. 78.

4 Cautio de qua hîc, præſtatur ſub pœna. in. l. niſi dolo. §. quamuis. nu. 3. ff. ad leg. fal. fo. 141.

4 Cautio de vtendo & fruendo arbitrio boni viri, nõ poteſt tolli per teſtatorem.in.l.nemo poteſt.nu.3.ff.de leg.j.fo.17.

1 Cautio quę nõ debet, interponi interpoſita committitur.in.l. qui erat. nu.5.ff.famil.erci.fo.196.

5 Cautio de dote reſtituenda, an ſit prohibita, ſicut prohibetur cautio de dote conſeruanda.in.l.ſi conſtante.§.quoties.numero.2.ff ſoluto matr mo.fo.22.

Ca utio rati, & hæc quam præſtat tutor, quando de mandato dubitatur quomodo differant?in.l.vulgo.numero.2.ff.de admini.& pericu.tuto.fo.62.

3 Cautioni de rato quòd ſit locus ſi de mandato procuratoris conſtat plenè, & de reuocatione ſemiplenè.in.l.vulgo.nume.2.ff.de admini.& peri.tuto.fo.62.

3 Cautio quam præſtat mulier viro, ſolu. matri. de reſtituendis fructibus an debeat eſſe cum fideiuſſore?in.l.diuortio.§.interdum.nu.3.ff.ſol. mat.fol.10.

1 Cautio ꝙ debeat præſtari in omni debito, ſiue in diem, ſiue ſub conditione.in.l.quod ſi in diem.nu.1.ff.de pe.hære.fo.167.

4 Cautio Mutiana requirit ſatiſdationem.in.l.cùm ſub hac conditione. nu.1.ff.de condi.& demon.fo.126.

8 Cautio Mutiana, ſolùm in caſu huius legis eſt ſublata.in.l.ambiguitates.nu.5.C.de indicta vidui.fol.42.

7 Cautio Mutiana, an habeat locum in contractibus?remiſsiuè.in.l.conditionis.nu.8.C.de pact.fo.50.

4 Cautio de implendo modum præſtatur hæredi.in.l.huiuſmodi.nu.5. ff.de leg.j.fol.22.

7 Cautio ſumitur tribus modis.in.l.cautio rati.nu.1.C.de procur.fo.77.
Cautio an poſsit de partium voluntate mutari.ibi.nu.13.

7 Cautio rati, quòd etiam præſtarem poſt litis conteſtationem.in.l.commune.nu.2.C.de conſor.eiuſdem litis.fol.132.
Et ſi quis poſt litem conteſta. patiatur procuratorem interuenire, & merita cauſæ tractare ante, quàm petat cautionem rati, talem cautionẽ petere non poteſt.ibi.nu.3.

5 Cautio de non moleſtando in futurum: qñ debeat eſſe perpetua, qñ ad tempus.l.ait prætor.§.interdictum.ff.vti poſsidetis.nume.11.fol.155.

6 Cautio interpoſita coram iudice primæ cauſæ non committitur coram iudice appellationis. Et ſi in cautione interpoſita coram iudice primæ cauſæ non expreſſum iudicis nomen, an committatur in cauſa appel. quòd non.in.l.cùm apud.ff.iud.fol.nu.3.fo.112.

7 Cautio Mutiana, quòd non habet locum, vbi diſpoſitio fit ſub modo. in.l.ſiue apud.nu.27.C.de tranſact.fo.67.

5 Cautio damni infecti, quòd ſit miſti imperij.in.l.dies cautioni.§.ſi intra.nu.3.ff.de dam.infect.fo.27.

5 Cautio damni infecti, petitur officio iudicis.in.l.inquilino.nu.2.ff.de dam.infect.fo.43.

5 Cautio aduerſus eum, qui nuntiauit iniuſtè.in.l.j.nu.26.ff.de no.operis nun.fo.4.

5 Cautio, de qua in hac lege fit ſine fideiuſſore cum obligatione bonorum.in.l.ſi prius.nu.23.ff.de no.oper.nuntia.fol.23.

5 Cautio interpoſita per reum in caſu huius legis in ſeruitutibus, quando ſit perpetua.in.l.ſi prius.nu.12.ff.de no.ope.nun.fo.21.

5 Cautio de rato, quare requiratur, quando procurator nuntiat, & de mãdato dubitatur.in.l.de pupillo.§.qui procuratorio.nu.3.ff.de no.operis nun.fol.14.
Cautio de lite proſequenda, de qua hîc, quòd non ſit ſuperflua.in.§.ad excludendas.nu.1.in auẽ.de litigi.& deci.fo.49.
Cautio de lite proſequenda, an præſtetur in cauſa appellationis?ibid. numero.2.
Cautio de qua in.§.j.š.de executori.de lite conteſtata, ꝙ interponatur ante cautionem de lite proſequenda, de qua hîc.ibi.nu.6.fo.50.
Cautio de lite proſequenda, de qua hîc, ꝙ non præſtatur coram arbitris.idid.nu.7.

4 Cæcitas qualiter probetur, qñ quis habet oculos claros.in.l. mutus.nu.3.ff.de bono.poſſeſsio.furio.fo.165.

3 Cęcus effectus, ꝙ poſsit teſtificari de eo quod ante vidit.in.l.ad teſtiũ. §.conditionem.nu.6.ff.qui teſt.face.poſſ.fo.101.

1 Cæcus ſuccedens Principi, Baroni, vel comiti, retinet iuriſdictionem: licet poſteà concedi non poſſet.in.l.cæcus.nu.1.ff.de iudic.fo.153.

5 Cedens bonis, cogitur indicare bona.in.l.qui cedit.ff.de ceſſio.bono.nu.2.fo.134.
Cedens non debet exulare nudus: nam panni ſaltem debent ſibi remanere.ibi.nu.5.

5 Cedens bonis, non videtur habere rem pro derelicto.in.l.is qui bonis. ff.de ceſsio.bono.nu.1.fo.134.
Cedens bonis poteſt pœnitere.ibi.nu.2.

6 Cedens bonis non debet ſpoliari veſtibus.in.l.Diuus.ff.de bo.damna. nu.1.fo.209.

8 Cedens bonis non poteſt poſteà de pòſt quæſitis conueniri, niſi inquantum facere poteſt.in.l.qui bonis.numero.2.C.qui bonis cedere pol.91.

7 Cedens quando poſsit ſolutionẽ recipere, & debitorem liberare.in.l. curatores.nu.7.C.de neg.geſt.fo.88.

8 Cedens bonis, tutus eſt exceptione.in.l.ex contractu.nu.2.C.de bo.autho.iudi.poſ.fo.91.

1 Cedens in potentiorem, & implorans patrociniũ potentioris, actionẽ perdit.in.l.cum miles.nu.1.ff.de alie.iu.mut.fo.146.

1 Cedens in potentiorem iudicij mutandi cauſa cogitur agere & non poteſt procuratorem conſtituere.ibi.nu.2.

4 Cedens actionem contra vnum ex correis, alium liberat à cedente.in.l. qui duo.nu.1.ff.de leg.ij.fo.31.

5 Cedens bonis an liberetur à ciuili obligatione bonorum?quòd nõ. in.l. qui bonis.ff.de ceſsione bono.nu.1.fo.134.

1 Cedens ceſsione facta non habet ius repudiandi.in.l.ſi partem.nu.3.ff. ſi ſer.vend.fo.191.

4 Cedens qui ſolùm habet vtilem, an præiudicet ceſsionario in illis caſibus, in quibus præiudicaret, ſi haberet directam? in. l.facta.§.ſi quis. nu.6.ff.ad ſenat.treb.fo.154.

5 Cedere & concedere, hoc differunt: quia qui cedit, cedit vtiles: nõ qui concedit.in.l.ad eum.nu.2.ff.de dona.fo.71.

7 Cedere & mandare quomodo differant.in.l.data.nu.7.&.21.C.de acti. & obli.fo.137.& ſeq.
Cedere & concedere quomodo differant.ibi.nu.9.&.23.

5 Cedo verbum, in incorporalibus, idem eſt quod do.in.l.ſeia cum bonis.nu.3.de mortis cau.dona.fo.75.

4 Ceſsione facta ſi cedens agit contra debitorem, an debitor poſsit opponere.in.l.facta.§.ſi hæres.nu.3.ff.ad ſenat.treb.fo.154.

6 Ceſsione facta contra principalem, quando videatur facta contra fideiuſſorem?in.l.hæres à debitore. ff.de fideiuſſoribus & mandatoribus. nu.12.fo.72.

5 Ceſsione facta locus eſt pœnitentiæ.in.l.qui cedit.ff.de ceſsio. bonor. nu.4.fo.134.

6 Ceſsione bonorum non tollitur naturalis nec ciuilis: licet exceptio paretur.in.l.vbicunq;.ff.de fideiuſ.& manda.nu.fo.79.

4 Ceſsio poteſt fieri legatario reſtituta re ypothecata & ſoluta quantitate per ipſum creditori contra hæredem.in.l.ſi res obligata.num.6.ff.de leg.primo.fo.18.
Ceſsio actionis in caſu huius.l.quo iure petatur.ibi.nu.7.

6 Ceſsio quãdo eſt facienda inter obligatos, quo iure fieri debeat & quò iure petatur.in.l.Modeſtinus.ff.de ſolut.& libe.nu.7.fo.95.

5 Ceſsio bonorum fit etiam extra ius, & per nuntium & per epiſtolam. in.l.bonis.ff.de ceſsio.bo.nu.1.fo.135.
Ceſsioni bonorum an poſsit renuntiari?remiſsiuè.ibi.nu.2.

6 Ceſsio an ſit facienda inter plures obligatos?quòd ſic. & ſi renũciatum ſit beneficio diuiſionis, vnus ex pluribus obligatis conuentis dolo proprio, non habet beneficium ceſsionis.in.l.Modeſtinus.ff.de ſolu. & libera.nu.5.fo.95.
Idem ſi propria culpa.ibidem.
Ceſsio non fit inter plures obligatos, ſi eſt huic beneficio diuiſ. renũciatum.ibidem.
Item ſi ſunt correi ex cauſa merè lucratiua.ibidem.

6 Ceſsio actionis facta poſt ſolutionem, non valet.in.l.Modeſtinus.ff.de ſolu.& libera.nu.1.fo.95.

6 Ceſsio debet fieri pro rata.in.l.fideiuſſoribus.ff. de fideiuſ. & manda. nu.1.fo.72.

6 Ceſsio ſi facienda ſit inter plures reos, inquantum fieri debeat?in.l.modeſtinus.ff.de ſolu.& libe.nu.8.fo.95.

6 Ceſsio inter plures fideiuſſores an fieri debeat inſolidum, vel pro parte.in.l.modeſtinus.ff.de ſolu.& libe.nu.9.fo.9.

8 Ceſsio bonorum poteſt fieri ante ſententiam.in.l.qui bonis.nu.1.C.qui bonis ced.poſ.fo.91.

6 Ceſsio bono.in cauſis fiſcalibus admittitur, quando quis non fuit contumax in ſoluendo.in l.cum eodem.ff.ad legem Iuliam pecu. nume.4. fo.188.

5 Ceſsio bonorum, an impediat litis conteſtationem.in.l.is qui bonis. §. Sabinus.ff.de ceſsio.bono.nu.1.fo.134.
Ceſsio bonorum, quòd habeat locum in debitore fiſci.ibi.nu.2.
Ceſsio bonorum, non habet locum, quando quis præciſè tenetur ad factum. At quis non poteſt præciſè compelli ad factum, etiam vbi eſt electa induſtria perſonæ.ibid.nu.3.

6 Ceſsio facta vni ex reis debendi, quando proſit vel noceat alteri?in.l.ex duobus.ff.de duo.re.conſti.nu.31.fo.62.

6 Ceſsionario contra cedentem omnia iura, quæ habebat in bonis Titij ad quem bona peruenerunt, ſubuenitur actione ex eo contractu. in. l.j.§. vſuſfructuarius autem.nu.4.ff.ce noui ope.nun.fo.8.
Et ceſsionarius poteſt actionem vtilem, quam habet ex ceſsione contra cedentem intentare: licet directam non.ibidem.

7 Ceſsionarius quando agit ex ceſsione, an de ceſsione debeat diſcuti ante lit.conteſt.in.l.data.nu.12.&.18.C.de act.& ob.fo.137.

4 Ceſsionarius an poſsit agi vt eligat, an agat directa vel vtili.in.l.ſi mihi nu.7.ff.de leg.primo.fo.7.

5 Cessionarius nuntians debitori, ne soluat cedenti, non impedit debitorem soluere creditori: nisi sibi ostendat instrumentum cessionis,& legati: ac etiam sibi copiam det.in.l.j.nu.20.C.de noui ope.nun.fo.4.
3 Cessionarius an vtatur priuilegio mulieris cedentis? in.l.post dotem. nu.35.ff.sol.mat.fo.29.
6 Cessionarius quando agit, si non apparet ex libello, an agat actio. vtili vel directa, debet exprimere qua agat acti.in.l.si duo rei.ff.de solu.& lib.nu.2.fo.97.
Exceptio quædam potest opponi contra directam, quæ non potest opponi contra vtilem.ibid.
3 Cessare & extinguere differunt.in.l.ex facto.nu.40.ff.de vulga.& pupil.subst.fo.156.
6 Cessibile quod non est, num transmissibile sit.in.l.iniuriarum.ff.de iniur.& famo.libel.nu.2.fo.143.
4 Cessio quando fit, an sufficiat sententia debitoris.in.l.facta.§.si hæres. nu.2.ff.ad Senatuscon.Treb.fo.154.
Cessio bonorum, an impediat litis contestationem.in.l.qui cedit.ff.de cessio.bono.nu.2.fo.134.
3 Cessio an sit facienda contra vnum ex duobus reis insolidum conuentum pro parte, an verò insolidum? in.l.cùm pupillus.nu.1.ff.de tute.& ratio.distra.fo.73.
3 Cessio in tutoribus, an fiat insolidum contra tutorem.ibi.nu.2.
Cessio vt valeat, debet cedens verè habuisse pretium: nec sufficit confessio de recepto: sed debet probari pretium verè receptum.in aut.de æquali.do.nu.17.fo.47.
Cessio actionis per creditorem fideiussori contra principalem, quando fieri debeat.s.ante solutionem, vel posteà? in authen.de fideiussor. nu.17.fo.8.
3 Cessio pro qua parte debet fieri, quando vnus ex pluribus tutoribus, fideiussoribus, vel correis conuenitur.in.l.si plures.nu.2.ff.de admini.& peri.tuto.fo.64.
4 Cessio facta à minore qui habebat actionem, vel ad fundum, vel ad centum, quando valeat.in.l.si sit legatum.§.si quis ita.numero.6.ff.de lega.j.fol.21.
4 Cessio facta vni quando possit fieri alteri.in.l.non quocunque.§.qui casum.nu.1.ff.de leg.j.fo.21.
6 Cessio cui facta est contra alios correos insolidum ex actione cessa, tenetur illi cedere actionem sibi cessam contra alium.in.l.modestinus. ff.de solu.& libera.nu.11.fol.95.
8 Cessio facta ab vno ex reis credendi: vel debendi, qñ prosit, vel noceat alteri.in aut.hoc ita.nu.56.C.de duobus reis stipulan.fol.113.
6 Cessio quando fieri debet, quæ actio cedatur? in.l.modestinus.ff.de solut.& libera.nu.12.fo.95.
7 Cessio ex quibus præsumatur simulata.in.l.per diuersas.numero.2.C. mandati.fol.172.
Cessio, an valeat si partim venditur partim permutatur? ibi.nu.10.
Et quòd cessio præsumatur simulata, si pretium non apparet in veritate solutum.ibi.nu.11.
Cessio in qua quis confitetur sibi solutum: licet non noceat ei contra quem fit, nocet tamen cedenti.ibi.nu.12.
Cessio si fiat de aliĳs causis, quòd debeat apparere de veritate causæ. ibi.nume.13.
Et si fiat cessio titulo donationis, ob merita in seruitia: an necessariò requiratur, quòd merita præcesserint.ibi.nu.14.
Et an cessio fieri possit inter socios,& qualiter.ibi.nu.18.
Et qualiter certis casibus permittatur cessio.ibi.nu.19.
Cessio etiã modico dato, fit inter eos, inter quos res est cõis.ibi.n.20.
8 Cæterorum appellatione quid veniat.in aut.ex causa.nume.18.C.C.de lib.præte.vel exhære.fol.28.
Censura ponitur pro interdicto.in.l.ne quis.nu.2.C.de decurioni.& eorum filĳs.lib.x.fo.21.
5 Coenaculum vbi non habet aditum de publico, dominus domus agit hoc interdicto.l.si duo.§.sed si supra ædes.ff.vti possi.nu.1.fol.158.
5 Cœnaculum qui habitat iure suo, habens aditum de publico, possidere dicitur naturaliter.ibi.nu.2.
5 Cœnaculum est domuncula in summitate domus.in.l.quod conclaue. nu.2.ff.de dam.infect.fo.45.
3 Certa scientia Principis in rescripto, an sufficiat absq; clausula, non obstante lege.in.l.idem vlpianus.§.sunt & aliĳ.nu.1.ff.de excu.tut.fo.83.
2 Certi condictio à cõdictione triticaria,& cõdictione sine causa, in quo differat.in.l.certi condictio.nu.5.ff.de reb.cred.fo.9.
2 Certi condictio, an sit vna, vel plures? remissiuè.in rub.nu.5.ff.de reb. credi.fo.2.
6 Certi cõdictio oritur ex numeratiõe, qñ pecunia aliena est mutuata,& secuta sit consumptio.in.l.si quis pro eo.§.si nummos.ff.de fideius.& manda.nu.1.fo.79.
2 Certi condictio in quo differat ab actione in factum subsidiaria.in.l. certi condictio.nu.7.ff.de reb.cred.si cert.pe.fo.9.
2 Certi condictio quòd sit natiua.in.l.certi condictio.nu.9.ff.de re.credi.si cer.pe.fo.9.
Certi condictio, quòd fuerit introducta vtilitatis causa.ibi.nu.10.
Certi condictio quando sit temporalis,& quando perpetua.ibi.nu.11.
Certi condictio, an crescat per inficiationem, sicut actio principalis.ibidem nu.12.&.14.
2 Certi condictione ex mutuo agenti, quãdo possit opponi exceptio dominĳ.in.l.nam & si fur.nu.3.ff.de re.credi.fo.121.
2 Certi cõdictio quòd sit duplex.s.vna generalis,& alia specialis.in.l.certi condictio.nu.1.ff.de re.cred.si cer.pe.fo.9.
2 Certi condictio sequuta consumptione an ex consumptione nascatur. in.l.si à furioso.nu.3.ff.de reb.cred.fo.12.
2 Certi condictio, quòd non competat quando ex stipulatione debetur incertũ, sed actio ex stipulatu.in.l.certum.nu.3.de re.credi.fo.8.
Certum dici,& condictione competere, vbi vini salmæ decem ex mutuo debentur.ibi.nu.4.
2 Certi condictio ꝙ non competat, quando in obligatione est rem restitui.in.l.certi condictio.nu.26.ff.de reb.credi.si cer.pe.fo.10.
2 Certi condictio, quòd detur quando agitur ad interesse.in.l.certi condictio.nu.30.ff.de reb.credi.fo.10.
Certi condictio generalis vel specialis an sit intentata in libello, quomodo dignoscetur.ibi.nu.32.
Certi condictio quòd ex obligata in diem, vel conditionali, non oritur ante diem vel conditionem.ibi.nu.35.&.37.
Et quòd certi condictio competit pro legato.ibi.nu.38.
Certi condictio competit habenti vtile dominium.ibi.nu.39.
2 Certi condictio an competat ex omni cõtractu, ex quo certum petitur. in.l.certi condictio.nu.17.ff.de re.cred.si cer.pe.fo.9.
Certi condictio quòd competat contra furem.ibi.nu.18.
Certi cõdictio nũ aduersus eum detur qui ex empto tenetur.ibi.n.19.
Et qui actione ex empto tenetur, num ad factum teneatur purum.ibi. nu.20.
5 Certum cogit̃ quis respõdere officio iudicis, pignoribus captis,& mulcta indicta.in.l.certum.ff.de confessis.nu.2.fo.132.
2 Certum si in stipulatione continetur,& in pacto incontinenti apposito incertum, quæ actio oriatur? & in.l.lecta.nu.29.&31.ff.de rebus creditis.fo.21.
4 Certus quando quis possit esse testamentũ esse falsum, qñ dicit̃ falsum facto alieno.in.l.cũ quidã.nu.1.ff.de bono.pos.fo.164.
4 Certus de testamẽto, si ꝓponit nullitatẽ ipsius, videtur adire.ibi.nu.3.
2 Certũ ex incerto contractu, quomodo petatur.in.l.certi condictio.nu. 28.ff.de reb.cred.si cer.pe.fo.10.
2 Certus, quando debeat certificari.in.l.si res vendita.nu.3.ff.de act.emp. & ven.fo.123.
3 Certus quòd dicatur, qui de aliqua re habent aliquam opinionem vehementem.in.l.si quis ita.nu.4.ff.de test.tute.fo.51.
3 Certus debet esse quis de facto suo.in.l.cum falsum.nu.1.ff.de acqui.hære.fo.176.
4 Charitas defuncti facit conditionem, quod erat conditio in persona alterius.in.l.seius.nu.1.ff.ad sena.tre.fo.15.
7 Chartula quæ continet exceptionem rei, appellatur libellus sicut,& illa actoris.in.l.animaduertimus.nu.2.C.de his qui pot.no.fo.89.
7 Chartula non producta, non facit fidem.in.l.cum quidam.nu.6.C.de fide instru.fo.158.
7 Christiani sunt filĳ Abrahæ per Paulum.in.l.Christianus. nu.8.C.de Paga.& sacrifi.eorum.fo.31.
7 Christianus non potest statuere pretiũ rebus Iudæorũ.sed ipsi inter se sic.in.l.nemo.nu.1.C.de iudæ.& cælico.fo.31.
2 Chronica & libri historiales, & etiam libri antiqui, quòd probent.in.l.bene est.nume.22.ff.de reb.credit. fo.3.
8 Citatio generalis modo sufficiat per edicta, vel per proclama facta.in.l.si eo tempore.nu.2.C.de remis.pig.fo.107.
8 Citatio per edicta fieri non potest, nisi ab ordinario,& delegato principis.in aut.qui semel.nu.7.C.quomodo & quando iudex.fo.65.
8 Citatio realis, vel personalis, nõ potest fieri, nisi iudex hoc permiserit. in.l.neminem.nu.1.C.de exhib.& transmitt.reis.fo.122.
1 Citatio vt habeat vim peremptorĳ, debet in ea apponi & peremptoriè in.l.ad peremptori.nu.2.ff.de iudi.fo.158.
8 Citatio vna tantùm, non habet vim peremptorĳ nisi dicatur & peremptoriè vel æquipollens.in.l.cessante.nu.7.C.quomodo & quando iudex.fo.62.
6 Citatio facta ad apothecam seu ad stationem, non valet; quia facienda est ad domum.& ibi rationem.in.l.item apud.§.conuitium.ff.de iniu. & famo.lib.nu.3.fo.141.
Citatio appellatur sententia.in.l.quoties.nu.6.C.de dignitatibus.libr. 12.fo.56.
Præceptum iudicis omne, faciens ad causam, dicitur sentẽtia interlocutoria.ibidem.

6 Citatio partis quando requiratur, quando fertur absolutoria ab obseruatione iudicij? vbi ꝙ quando absoluitur à toto iudicio.in.l.titia.ff.de accu.& inscrip.nu.7.fo.162.

8 Citatio quantum ad primũ decretum, potest incipere à procuratore. in.l.neminerint.nu.5.C.vnde vi.fo.95.

7 Citatio facta die feriata, ad diem non feriatam, quando valeat.in.l.dies festos.nu.2.C.de dilatio.fo.116.

7 Citatio an sit de substantia iudicij.in.l.sicut bonis.nu.1.C.de in ius vocan.fo.49.

7 Citatio facta ad domum valet, etiam si ad notitiam citati non peruenit. in.l.licet repudij.nu.1.C.de repud.& iudi.&c.fo.186.

7 Citatio licet interrumpat pręscriptionem, non tamen inducit litis contesta.in.l.res in iudicium.nu.1.C.de litis contesta.fo.114.

7 Citatio quando posit fieri extra territorium.in.l.omnes.nu.2.C.de episco.& cleri.fo.26.

7 Citatio partis personaliter, an requiratur, quando testes examinantur ad perpetuam rei memoriam.in authen.sed & si quis.nu.7.C.de testibus.fo.153.

6 Citatio requiritur in excusione bonorum principalis vel pronunciatione iudicis, qua pronunciatur deueniri debere ad tertios possessores vel fideiussores.& sufficit generalis.in.l.decem stipulatus.ff. de verb. oblig.nu.4.fo.45.

6 Citatio si debet fieri ad domum, facta ad apothecam, non tenet.in.l.lex Corne.§.si tamen fundum. ff. de iniur.& famo.libel. numero.5.folio.138.

Citatio quando requiratur in notorio.in.l.scriptus, nume.4.ff.de rel.& sumpt.fune.fo.200.

8 Citatio non est de solennitate substantiali iudicij.in.l.pręlatam.nũ.6.C.de sen.& interloc.om.iudi.fo.69.

5 Citatio ad domum in interpositione secundi decreti, quòd sufficiat in cã damni infecti, & noxali: aliter nõ, sed requirit latitatio in alijs actiõibus personalibus. in.l.si finita.§.iulianus.nume.29.ff.de dam.infecto. folio.35.

5 Citatio facta die feriata, valet: secus si fit in die feriata in honorem dei.in l.j.§.nuntiatio.nu.30.ff.de noui operis nun.fo.6.

1 Citatio quando fit per edictum: non est necesse, ꝙ perueniat ad notitiã citati.in.l.& post.nu.2.ff.de iudicijs.fo.158.

5 Citatio dicitur peremptoria, quãdo fiunt tres citationes: aliâs si sit vna, dici debet peremptoria.in.l.si finita.§.iulianus.nu.4.ff. de damno.infecto.fo.34.

Citatio habet vim peremptorij, quod in ea dicit: aliâs elapso termino ꝓcedetur cõtra te ad cognitionem per pronunciationem, iustitia mediãte, ibidem.nu.5.

Idem si dicamus hac vna citatione.ibidem.

Et principalis, an citetur quando interponitur primum decretum? remissiuè.ibidem.

4 Citatio ad locum manifestè non tutum, est ipso iure nulla.in.l.recusare.§.si quis alio.nu.2.ff.ad senatusconsul.fo.145.

5 Citatio ad domum fieri potest in causis celeritatẽ requirentibus, quando quis est in iudicio: licet posteà absit.in.l.dies cautiõi.nu.4.ff.de no. operis nun.fo.28.

Et qualiter apparebit quem non reperiri, ad hoc, vt citari posit ad domum.ibi.nu.5.

Citatio appellatur sententia.in.l.in sacris.2.nu.5.C.de proxi.sacro.scrini.lib.12.fo.58.

1 Citatio facta die iuridico pro die feriato, an valeat.in.l.ex quacumq.ij.§.item si.nu.2.ff.si quis in ius voc.fo.61.

7 Citatio facta die feriata pro die non feriata, quando valeat? ibidem.numero.6.

Citatio non est coactio.in.§.si verò ignoti, nu.8.in authen.de testibus, folio.41.

Citatio quę requiratur, quando absente aduersario, testes ante litem cõtesta.producuntur? in.§.& hic vero, numero.12.in authen. de testibus, folio.45.

5 Citatio debet esse clara & limitata, ita & protestatio, in.l.aut qui aliter.§.j.ff.quod vi, aut clam.nu.1.fo.164.

Citatio facta per regem baroni, vt ostendat ius quod habet in tali castro, est nulla.in.l.conuentores.nu.2.C.de conductori.& procurato.lib.xj.fo.52.

Citatio partis quando requiratur, vbi instrumentum exemplatur iudicis authoritate.in.§.& hoc insuper.nume.2.in authen.vt sponsali.lar. folio.54.

4 Citatio debet fieri vbi quis moratur.in.l.cum quidam.nu.2.ff.de fundo instruct.& instru.lega.fo.81.

Et videtur quòd citatio fieri posit ad stationem.ibi.nu.3.

6 Citatio trina non sufficit ad aliquem condemnandum.in.l.inter accusatorem.ff.de pu.iudic.nu.2.fo.153.

5 Citatio quãdo fit ad hoc, vt posit perueniri ad diffinitiuam, vel ad primum decretum: requiritur, quòd dicat & peremptoriè.in.l.si finita.§.iulianus.nu.9.ff.de dam.infecto.fo.34.

Citatio per campanam vel sonum tubæ, quòd fieri posit.in.l.obseruare.nu.6.C.de decurio.& eorum filijs.lib.10.fo.19.

4 Citatio partis non requiritur quando agnoscitur bonorum possesio, nisi appareat legitimus contradictor.in.l.bona.§.si causa.nu.4.&.7.ff. de bonorum possesionibus.fo.163.

4 Citatio partis requiritur in confectione inuentarij.ibidem.nu.6.

Citatio partis quod requiratur, quando datur bonorum possesio ex edicto diui adriani.ibidem.nu.9.

Citatio facta domi sine literis, non reddit citatum contumacem.in.l. Palatinos.nu.3.C.de colla.fundo.fisca.&c.li.xj.fo.52.

5 Citatio consanguineorum: de qua in hoc text. fit per tubam, vel fit requisitio generalis, in.l.Hæc uerba.§.Nõ defendi.ff.quib.ex cau.in posea.nu.4.fo.136.

Citatio, an requiratur in sententia, quæ fertur super computatione facta ab officiali? in.l.instar.nu.8.C.de iure fisci.li.10.fo.3.

Citatio partis: an requiritur, quando fertur sententia ab obseruatione iudicij? remissiuè.in authen.de exhiben.reis.nu.3.fo.26.

Citatio generalis per proclama quòd fiat, quando ignorantur creditores.in.§.ad hæc.nu.9.in authen.vt sponsali.lar.fo.4.

Citatio verbalis non potest fieri extra territorium.ibid.nu.10.

3 **Circumscribere** est dolo aliquẽ decipere.ĩ.l.filio pręterito.n.7.ff.de ĩiust.rupt.test.f.118.

8 Circumscriptio est deceptio ab aliquo per dolũ facta.in.authen.ex causa.nu.5.C.de libe.præteri.vel exhære.fo.26.

2 Circuitus propter æquitatem euitatur.in.l.dominus.nu.1.ff.de cõdict. indebi.fo.61.

6 **Citandi** existentem extra territorium modus est, vt scribant literæ iudici in cuius territorio est citãdus.in.l.diui seuerus.§.j.ff.de requi.re.nu.2.fo.192.

Citandus amplius non est, qui semel citatus dixit, nolo venire.in.l.Consentaneum.nu.10.C.quomodo & quando iudex.fo.64.

Citare remp. quando quis vult, an sufficiat citare syndicum? in.l.si quid aduersus.nu.2.C.de iure reip.lib.xj.fo.41.

Contumacia syndici non nocet reip.ibid.

3 Citare faciens aliquos si in relatione plures posuit quàm citari fecerit, an committat falsum? in.l.si cum mulier.§.si seruus.nũ.2.ff.rerum amo. folio.38.

Citari per epistolam, quòd quis posit.in.l.in sacris.la.2.nu.6.C.de proxi.sacro.scrini.li.xij.fo.58.

7 Citare prius dominum, quàm procuratorẽ melius est.in.l.eum qui res.nu.2.C.de procurato.fo.78.

Et adde circa hoc Barba.in consil.xviij.in prima parte.

7 Citari si quis debeat tribus edictis, & citatus non comparuit in primo, nec in secundo, sed in tertio: an debeat in expensis condemnari.in.l.sancimus.nu.4.C.de iudi.fo.112.

Citari procuratorem quando sufficiat: etiam si dominus non habeat legitimam excusationem veniendi? in.§.hinc nobis, nu.8.in authen. de hære.& fal.fo.4.

Citatio verbalis, an posit fieri extra territorium.ibid.

1 Citari in ecclesia inuitus realiter, num quis posit? & an verbaliter? in.l. plerią.nu.8.de in ius voc.fo.58.

3 Citari debet pupillus, vel minor in prima citatione, vt per se vel per legitimam personam compareat.in.l.gerere.§.sufficit.nu.2.ff.de admi nist.& peri.tuto.fo.58.

3 Item an valeat citatio pupilli facta simpliciter, sicut minoris? ibid.

1 Citatio verbalis fit voce & edicto.in.l.plerią.nume.6.ff.de in ius voc. folio.58.

4 Citatio ad domum, quòd valeat de iure communi, quando nutus refert se quęsiuisse illum & non inuenisse, in.l.si tamen, nu.3.ff.de lega.secundò.fo.33.

1 Citatio de iudicio sisti quando præstatur, per quæ verba concipiatur? in.l.iulianus.nu.5.ff.qui satisd.cog.fo.65.

1 Citatio si continet tale quid propter, quod appareat citato competere excusationem, vel exceptionem, tunc citatus non tenetur comparere. in.l.ex quacũmq.ij.nu.10.ff.si quis in ius voc.non.ier.fo.60.

1 Citatio ad diem feriatam debet continere causam, per quam appareat de necesitate comparendi.ibid.nu.27.

3 Citatio facta ad domum quando valeat? in.l.senatus.§.permittitur.nu.3.ff.de libe.agno.fo.39.

3 Citatio debet fieri ad domum habitationis, vt valeat, non ad apothecam.ibidem.nu.5.fo.40.

3 Citatio ad hospitium in quo quis hospitatur, quando fieri posit.ibidem.nu.6.

5 Citatio facta ad stationem, vbi quis consueuit stare ad artem exercendam, non tenet: sed debet fieri ad domum, vbi degit, in.l.dies cautioni.§.prætor.ait.nu.8.ff.de damno.infect.fo.28.

Et citari debet quis ad domum vbi degit, tempore citationis.ibidem.numero.9.

Et citari debet ad domum, in casu cle.causam, de olect. debet quis, vbi communiter morari consueuit.ibidem.

Index ſingularium materiarum

1 Citatio facta de aliquo ad hoſpitium terrę, quãdo quis citari debet perſonaliter vel ad domum, non tenet.in.l. pretor ait.§.habitare.nu.1.ff.ad l.aquil.fo.193.

8 Citationes tres vbi fiunt, quæ habent vim peremptorij, non eſt neceſſe quòd in vltima dicatur, & peremptoriè.in.l.ceſſante.nu.4.C.quomodo & quando iudex.fo.62.

8 Citationes poſſunt fieri per literas.in.l.conſentaneum.nu.2.C. quomodo & quando iudex.fo.64.

8 Citationes & peremptorium, eo modo quo hîc dicitur etiam lite non conteſta.procedere debent, quãdo peruenitur ad interlocutoriam, hoc eſt, ad primum, vel ſecundum decretum, vel ad interlocutoriam, quæ quaſi exhaurit vires totius negotij.in.l.cõſentaneum.numero.5.&.6.C.quomodo & quando iudex.fo.64.

Et an in interlocutorijs non ponderoſis, non debeat pręcedere perẽptorium.ibi.nu.7.&.8.

8 Citationi an debeat inſeri locus.in.l.ſi vt proponis.la.ij.nu.1.C.quomodo & quando iudex.fo.63.

5 Citatum fuiſſe infirmum, qualiter probetur? vbi per medicos, & etiam per familiares, ex aſpectu.in.l.quæſitum.ff.de re iudic.numero.6.folio.130.

5 Citatus peremptoriè, ſi in primis duabus citationibus non venit, in tertia ſic, tamen condemnatur in expenſis.in.l.contumacia.§.j.ff.de re iudi.nu.1.fo.128.

6 Citatus pro duabus cauſis quando poſsit pro vtraq; comparere.in.l.ſi quis ſeruus.§.j.ff.de cuſto.& exhib.reo.nume.2.fo.164.

6 Citatus ad ſubeundam torturam ſi non venit, habetur pro confeſſo, & punitur in banno, ſicut haberetur ante comparitionem.in.l.quęſtionis.ff.de quæſtio.nu.2.fo.199.

1 Citatus quando eſt dubium an ſit de iuriſdictione citantis, debet comparere.&.numero.11.in repe.l.ex quacunq;.j.nume.2.ff.ſi quis in ius voc.non ierit.fo.59.

1 Citatus florentinus peruſij pro contractu vel delicto ibi facto vel celebrato, ſi excipit quòd non deliquit, nec cõtraxit, proceditur ad vlteriora, & nulla cognitio requiritur.ibi.nu.9.&.11.fo.59.

1 Citatus non comparens, mulctatur iudicis officio.in.l.& quacunq;.j.nu.11.& ibi.ff.ſi quis in ius voca.fo.59.

1 Citatus die feriata pro his, quæ poſſunt expediri ea die, debet comparere.in.l.ex quacunq;.j.nume.15.ff.ſi quis in ius vocatus non ierit.folio.59.

1 Citatus ad locum ipſi ſuſpectũ, nõ cogitur ire.in.l.metus.nu.2.ff.quib.ex cau.maio.fo.141.

Citatus ad iurandum de calumnia, ſi non comparet, non habetur pro confeſſo.in.l.locorum.numero.3.C.de omni agro deſerto.lib. xj. folio.49.

1 Citatus ratione dubij iudicis vel actoris licet certum ſit quòd iudicium ſuſcipere non tenetur non comparens poteſt mutari, & contra etiam primum decretum interponitur, ſecundum non.in.l.non videtur.nu.1.ff.de iudi.fo.152.

1 Citatus perſonaliter inuentus tacens, an dicatur fictè vel verè cõtumax.in.l.vbi exigitur.nu.1.ff.de edendo, fo.79.

1 Citatus ad locum inhoneſtum, non tenetur comparere.in.l.ex quacunq;.ij.nu.8.ff.ſi quis in ius voc.fo.59.

1 Citatus ad diem feriatam non tenetur comparere, niſi ad videndũ offerri libellum iudici.in.l.ex quacunq;.ij.§.item ſi.nu.1.ff.ſi quis in ius voc.non.fo.61.

1 Citatus die iuridico, pro die feriato, quando teneatur comparere? ibid.numero.4.

1 Citatus à Papa vel imperatore die feriata, cõparere debet.ibidem.numero.8.

1 Citatus omnino tenetur mittere procuratorem, quando eſt impeditus iuſto impedimento.in.l.non exigimus.§.ſi quis in iudicio.num.1.ff.ſi quis cau.fo.68.

1 Citatus quando teneatur mittere procuratorem.ibi.nu.2.

5 Citatus ſub non ſuo iudice, an teneatur comparere.in.l.neq; infantes.§.quid ergo.nu.1.ff.de fideicom.liber.fo.77.

5 Citatus debet licentiatus recedere.in.l.quęſitum.ff.de re iudic.nu.1.folio.130.

5 Citatus ad aliquẽ actũ ſi ille actus ſit aliter, quàm in citatiõe dicit, videtur factus parte non citata.in.l.aut qui aliter.ff.quod vi, aut clam.nu.1.folio.164.

Citatio facta tali tempore, ꝙ citatus non poteſt venire, non valet.ibid.numero.2.

1 Citatus ſi fuerit inuentus in primis citationibus, & etiam in peremptorio, ſed in vltima citatione quę ſit poſt peremptorium, non: an dicetur verus contumax? in.l.inter minores.numero.14.ff.de in integ.reſti.folio.124.

5 Citatus, ſi dixit nolle venire: amplius nõ citatur, & eſt contumax.in.l.ſi finita.§.iulianus.nu.8.ff.de dam.infecto.fo.34.

8 Citatus ad duas tutelas, pendente iudicio electionis non poteſt ad aliã vocari.in.l.ſi duas.nu.5.ff.de execu.tuto.fo.81.

6 Citatus ad locum ſuſpectum, non tenetur comparere.in.l.ſciendum.§.j.ff.de legatioнib.nu.2.fo.247.

4 Citatus ad locum non tutum, tenetur ire: in.l.recuſare.§.ſi quis alio.ff.ad ſenatuſconſul.fo.145.

4 Citatus perſonaliter ſi nõ comparuit, & ex forma ſtatuti citetur bis, habebit tãtã dilationem in ſecunda citatione, quantam habuit in prima.in.l.ſi legatum.nu.1.ff.de annuis.lega.fo.67.

4 Citatus poteſt excipere de ęre malo & corrupto in loco citatiõis.in.l.recuſare.§.ſi quis.nu.4.ff.ad ſenatuſconſul.fo.145.

8 Citatus ad vnam actum: non poteſt per ſuam contumaciam in alijs grauari.in.l.conſentaneum.numero.16.C.quomodo & quando iudex.folio.65.

5 Citatus ſi habet duas domos, & in vna habitat tempore æſtatis: in altera tempore hyemis, & nuncius referat ſe citaſſe ad domum ꝙ citatio teneat.in.l.quod ſi dubitetur.nu.5.ff.de acqui.hære.fol.175.

Ciues nouiter recepti, non tenentur ad collectas, quæ pro debitis veteribus imponuntur.in.l.prouidẽdum.nu.3.C.de decurioni.& eorum filijs.li.10.fo.20.

Ciues poſiti ſuper eleemoſinis, non debent illas pauperibus extraneis dare.in.l.gentium, nu.1.C.de annonis ciuili.li.xj.fo.40.

Ciues eiuſdem ciuitatis duo eſſe poſſunt: & tamen non erunt prouinciales.in.l.ſi vt proponis.nume.3.C.de municipibus & origina.lib.10.folio.25.

Ciues ciuitatum, ea quæ ſunt principis: alij dare non poſſunt: etiam ſi omnes conſentiant.in.§.audient.nume.7.in authen.de defenſo.ciuita.folio.17.

8 Ciuem ſe parte citata probare debet, qui vt ciuis ad aliquid agendum vult admitti.in.l.non ignorat.numero.1.C.qui accuſa.non poſſunt.folio.121.

Ciuem mediocrẽ vnius nobilis, & honorabilis ciuitatis eſſe, melius eſt quàm maiorem ciuem vnius mediocris ciuitatis.in.l.corporatos.nu.1.C.de alexandrę prima.li.xj.fo.40.

6 Ciuem eſſe & haberi, an idem ſit? in.l.ſi maritus.§.legis iuliæ.ff.ad leg.iuli.de adul.& ſtup.nu.1.fo.171.

Ciues ciuitatis puniuntur pro delicto iudicis.in.l.iudices.nu.1.C.de nauicularijs, ſeu naucle.lib.xj.fol.33.

Et repræſaliæ poſſunt concedi propter iuſticiã à iudice denegatã.ibi.

4 Ciuibus tempore guerræ ſi ſunt impoſiti equi: ſi deinde fiat præceptũ quòd quicunq; habet equũ debeat equitare: an qui nõ equitat, quia non habet equum: incidat in pœnam.in.l.ſi vxori.§.cum ita.nu.1.ff.de aur.& arg.leg.fol.96.

Ciuilibus in cauſis ob publicam vtilitatem, etiam per inquiſitionem, proſequitur.in.l.ſi vacantia.nu.4.c.de bonis vacanti.& eorum incorpora.lib.10.fo.10.

Ciuilibus in cauſis per inquiſitionem, ad vtilitatem priuatam, non proceditur.ibidem.nu.6.

Ciuilis actio quando tollatur per criminalem? remiſsiuè.in.l.interdum.§.j.ff.de furtis.nu.3.fol.127.

1 Ciuilis obligatio duplex.in.l.ex hoc iure.numero.12.ff.de iuſt.& iure.folio.8.

5 Ciuilis poſſeſsio ſola parat vſucapionem, & fructuum acquiſitionem.in.l.naturaliter.§.nihil commune.numero.12.ff.de acquiren.poſ.folio.89.

6 Ciuilis obligatio tollitur per reſtitutionẽ, in caſu.l.j.C.de fideiuſſ.mi.in.l.vbicunq;.ff.de fideiuſſ.& manda.nu.10.fo.79.

6 Ciuilitas acquiſita à ciuitate, ex cõſuetudine tranſit ad filios.in.l.aſſumptio.§.j.ff.ad municip.& de inco.nu.3.fo.240.

6 Ciuilitas quantum ad temporalia non contrahitur per baptiſmum: ſed an ad ſpirirualia, ad canoniſtas remittit.in.l.municipem.ff.ad municip.& de incol.nu.8.ſo.238.

6 Ciuilitas alicuius ciuitatis perditur, quando ciuitas cum toto territorio caſmate perijt.in.l.eius qui.§.antepe.ff.ad municip.de inco.nume.3.folio.242.

Ciuilitas quòd perdatur, quando paſſa eſt aratrum: vel quando omnes de ciuitate de territorio receſſerunt, & iuerunt ad alium locum.numero.14.

Ciuitas Callij fuit deſtructa, & repoſita in alio loco eiuſdem ciuitatis.ibidem.

Ciuilitas alicuius loci perditur per priuilegium & per pœnam.numero.5.

Ciuitates Tuſciæ priuatæ ſunt ciuilitate & priuilegio p Henricũ Imperatorem.ibidem.

6 Ciuilitas contrahitur ex receptione.in.l.municipem.ff.ad municip.& de incol.nu.16.fo.218.

5 Ciuiliter agitur ad pœnam applicandam parti criminaliter. quando fiſco? in.l.licitatio.& quod illicitę.numero.1.ff.de publicatio.& victio.folio.54.

4 Ciuiliter factum non ſufficit ad implementum conditionis.in.l.ſi ita quis.§.is cui in tempus.numero.1.ff.de lega.ſecundo.folio.36.

8 Ciuis teſtans in comitatu, an teſtatur coram quinque teſtibus, non cõ-

pręhendit

prehendit forensem.in.l.& ab antiquis.nu.2.C.de testa.& quemadmo. testa.ordi.fo.18.

5 Ciuis etiam qui non est admittitur ad denuntiãdum in viapublica ædificanti, in alio loco publico non.in.l.in pronunciali.§.si in publico.nu. 3.ff.de no.oper.nun.fo.10.

6 Ciuis huius ciuitatis effectus monachus vel religiosus, non desinit esse ciuis.in.l.municipem.ff.ad municip.& de inco.nu.11.fo.238.

Ciuis non subiẽs in loco munera, non dicitur propriè municeps.numero.18.

Ciuis, vel ciuitatis appellatione, qui contineantur in priuilegio.in.§. generaliter.nu.11.in authen.quibus mo.natu.effi.sui.fo.40.

3 Ciuis existens in villa, quòd non post facere testamentum coram quinque testibus.in.l.conficiuntur.§.codicilli.numero.1.ff.de iure dele.folio.199.

Ciuis, alius originarius, & alius non originarius.in.l.ciues quidem.nu. 2.C.de incolis, & vbi quis.& c.li.10.fo.25.

Ciuis alicuius ciuitatis, quòd quis efficiatur per legitimationem factam de eo, per ciuitatem.in.l.eos qui.nume.3.C.de ijs qui sponte.mu.libro. 10.fo.26.

Ciuis si suo nomine emit pro comitatensi, res empta publicatur. in.l. multi.nu.1.C.de nauibus non excusan.li.xj.fo.34.

5 Ciuis ciuitatis si infert vim expulsiuam, possum agere cõtra ciuitatem, vt cogat ciuem suum ad restituendum mihi possessionem.l.prætor ait. §.qꝫ seruus.ff.de vi & vi armata.nu.5.fo.152.

5 Ciuitas quæ non recognoscit superiorem, potest pœnam pecuniariam minuere.in.l.acta apud se.§.j.ff.de re iud.nu.1.fo.128.

Ciuitas non habet fiscum. Et quid sit fiscus.in Rub.de iure fisci.nu.11. li.10.fo.2.

Municipia non habent fiscum, nec episcopatus.ibi.

Ciuitas romana sola habet fiscum, & nõ alia, & an in dubio intelligitur de romana? in rub.de iure fisci.nu.4.&.6.li.10.fo.2.

Ciuitas potest legẽ condere, intra quod tempus rerum suarum venditio fiat.in.l.si tempora.nu.10.C.de fide instru.& iure hastæ fisca.lib.10. folio.8.

Ciuitas, vel castrum, posita, vel positum sub regimine alicuius, an recipiens habeat merum ex mistum imperium? quòd nõ.in.l.etiam hi qui nu.3.C.de excusatio.mune.lib.10.fo.26.

6 Ciuitas non potest imponere forensibus collectam: nisi habeat speciale priuilegium.in.l.munerum.§.antepenul.ff.de muner.& hono.nu.4. folio.245.

6 Ciuilitas nõ mutatur libera voluntate: sed domicilium seu incolatus, sic. in.l.assumptio.ff.ad municip.& de incol.nu.1.fo.239.

Ciuitas quæ non habet fiscum, non habet tacitam hypothecam.in rub. de iure fisci.nu.12.li.10.fo.2.

5 Ciuitas & castra qualiter dicantur adinuicem vicina? remissiuè.in.l.si tertius.nu.7.de aqua.plu.arcen.fo.48.

Ciuitas originis præfertur in muneribus & honoribus.in.l.cum te.nu. 2.C.de municipibus originarijs.li.10.fo.25.

Forum si quis sortitur in ciuitate originis & domicilij, ad quid sortiatur? ibidem.

Ciuitas: vel consilium, non potest concedere immunitatem: & quando.in.l.vacuatis.nu.3.&.6.C.de decurionibus & eorum filijs.lib.10.folio.20.

6 Ciuitas capta ab alia ciuitate perdit iura ciuilitatis: secus si ab hostibus populi Roma.& sic capiatur cum toto territorio.in.l.eius, qui.§.antepenul.ff.ad municipal.& de inco.nu.2.fo.242.

6 Ciuitas fœderata quòd possit punire ciuem alterius ciuitatis fœderatæ, si statuto speciali hoc fiat.in.l.non dubito.ff.de cap.& postli.re. nu.3. folio.235.

1 Ciuitas contra detinentem castrum, vel villam porrigit libellum.in.l. post actiones.§.per hanc.j.nu.4.ff.de rei vendi.fo.172.

Ciuitas si facit pacta cum alia ciuitate, vel publicano: quòd talia pacta debeant seruari sicut statuta.in.l.donationes.nu.3.C.de dona.inter virũ & vxo.fo.186.

8 Ciuitas quæ vult repetere aliqua sua castra, quæ tenentur ab alia ciuitate, cõtra quem dirigit libellum.in.l.si vt proponis.nu.1.C.de lib.exhib. folio.99.

7 Ciuitas cœpit animalia priuatorum ad perferendũ frumentum ad exercitum, vel ad ciuitatem.in.l. iubemus nulla. nu.1.C. de sac.san.acclesi. folio.16.

6 Ciuilitas contracta ex conuentione, an transeat ad filios? in.l.libertus.§. patris.ff.ad municip.& de incol.nu.1.fo.240.

6 Ciuitas potest statuere qꝫ aliquis sit ciuis.in.l.ædificia.ff.de ver.& rer. signi.l.nu.1.fo.256.

5 Ciuitas quando possit plateam vendere? in.l.continuus.§.cum quis sub hac conditione.ff.de verbo.oblig.nu.4.fo.256.

7 Ciuitas potest statuere contra ciuem aliquid, extra territorium.in.l.romanæ.nu.1.C.de eunuchis.fo.153.

6 Ciuitas quęlibet potest sibi facere muros, sumptu tamen suo.in.l.opus nouum.ff.de oper.publ.nu.4.

6 Ciuitas quando possit immunitatem concessam per suam leg.reuocare? in.l.hi qui.ff.de iure immu.nu.6.fo.246.

6 Ciuitas potest precium iustum statuere frumento.in.l.imperatores.ff. ad leg.iul.de annona.nu.1.fo.187.

6 Ciuitas quando non vult conuocare arengam, citantur illi, qui illam regunt, & habetur acsi ciuitas fuisset citata.in.l.non potest.ff.de reg.iur. nu.2.fo.263.

7 Ciuitas quæ vult exercere merum imperium, quod non habebat, quid habet facere.in.l.si certis.nu.5.C.de pactis.fo.57.

6 Ciuitas aliquibus ciuibus iam subditis potest cõcedere immunitatem. in.l.hi qui.ff.de iure immu.nu.2.fo.246.

Et pactum de concedenda immunitate non tenet.ibi.

Immunitas à muneribus patrimonialibus non conceditur.ibi.

Et immunitas concessa alicui, qui de nouo efficitur ciuis, tenet, & seruanda est.ibid.

4 Ciuitas si vnit duas villas, quarum vna erat pinguis, alia erat grauata, an creditores possunt venire contra bona omnium? in.l. lex falcidia.§. §.si cohæredem meum.nu.1.ff.ad legem falcidiam.fo.123.

6 Ciuitas per suum statutum generale potest ius alteri quęsitum auferre: non tamen per speciale.in.l.toties.§.j.ff.de pollici.numero.1.folio.251.

3 Ciuitas si concessit Bayllium quibusdam sapientibus prouidẽdi & ordinandi, quomodocunqꝫ velint, quòd ex ista generali concessione, nõ videtur data potestas auferendi ius tertio quæsitum.in.l.dotalem. nu. 1.ff.de mili.test.fo.164.

6 Ciuitas vna si promisit fœneratori ipsum tractare vt ciuem, si postea fecit statutum vt non possit petere debitum vsqꝫ ad tres annos: non dicitur contrauenisse promissiõi: secus si promisit eum tractare vt alios ciues.in.l.quidam cum filium.ff.de verb.obli.nu.17.fo.52.

4 Ciuitas an possit cogere debitorem alicuius exulis soluere: & si soluerit an liberetur? in.l.paulo callimacho.§. iulius.num.1.ff.de lega.tertio. folio.55.

6 Ciuitas quæ non recognoscit superiorem potest infamiam irrogare, ac cum ea dispẽsare.in.l.infamem.ff.de pub.iud.nu.14. fo.154.

Ciuitas non recognoscens superiorem tantum potest in suo populo, quantum Imperator in toto suo Imperio.ibidem.

6 Ciuitas si fuit damnata ad destructionem muri, an perpetuò murus debeat esse destructus.in.l.si quis adulterium.§.j.ff.ad leg.Iul.de adul.& stup.nu.j.fo.176.

6 Ciuitas si fuit ad exercitum, & ibi delinquat aliquis, an potestas ciuitatis possit illũ punire? in.l.pupillus.§.j.ff.de verb.& re.signi.numero.1. folio. 260.

5 Ciuitas an possit facere statutum, quòd non appelletur à sententia. in l.is cuius.nu.1.ff.de aqua plu.arcenda.fo.51.

3 Ciuitas, villa, & municipium, quomodo differant.in.l.senatus.§.permittitur.nu.8.ff.de lib.agno.fo.40.

1 Ciuitas legem condendo non potest auferre mihi dominium rei meæ. in.l.omnem.nu.5.in prima const.fol.3.

6 Ciuitas quæ superiorem non recognoscit, quòd erit superior in causa appellationis interpositæ à sententia lata per eius rectorem.in.l.appellandi vsus.§.si quis in appellatione.ff.de appella.& relega.numero.10. folio.212.

3 Ciuitas metropolitana dicitur, quę habet archiepiscopum.in.l. si duas. §.grammatici.nu.6.ff.de excu.tuto.fo.81.

5 Ciuitas dicitur quæ muro circundatur. in.l.j.§.siue autem.nu.2.ff.de no.ope.nunt.fo.8.

Ciuitas pro necessitate ciuitatis, collectam imponit.in.l. nihil.nu.2.C de super indicto.lib.10.fo.14.

5 Ciuitas quæ habet merum imperium potest conueniri.in.l.de pupillo.§.si & ipsi. nu.ff. de no.ope.nun.10.fo.11.

5 Ciuitas sicut potest viam publicam facere, ita potest publicam in locũ priuatum reducere in.l.prætor ait.§.viam publicam.ff.ne quid in loco bli.nu.1.fo.149.

5 Ciuitas si vult dare iurisdictionem pupillo, vel minori, vt ea exerceat per tutorem vel curatorem quod potest, faciendo primo super hoc statutum.in.l. Quidam consulebant.ff.de re iud.nu.14.fo. 129

Ciuitas perusina non subest ecclesię, nec Imperio. in.l.neqꝫ.nu.1.C. de decurioni.& eorum filijs.lib.10.fo.22.

Ciuitas habet officiales triplicis generis.in.l.instar.nu.10.C.de iure fisci.lib.10.fo.3.

2 Ciuitas pro mutuo facto administratore, quando teneatur.in.l. ciuitas. nu.1.7.&.8.ff.de reb.cred.fo.18.

5 Ciuitas, vel villa, si capiatur per compulsionem, ne moriatur, ciuitas nõ habet hoc interdictum: sed actio. quòd metus causa.l.si rerum. ff. de vi & vi ar.nu.1.fo.154.

5 Ciuitas si habet ius eligendi potestatem in aliqua ciuitate, & turbetur: an contra turbantes habeat hoc interdictum: & an contra ipsum electũ, in fi.l.ait pretor.§.huius autem interdicti.ff.vti possidetis.nume.3. folio.155.

Ciuitas.an poterit dignitates & nobilitates quas inducuntur à iure cõ-

muni, nõ acceptare vt dignitates? in.l.si vt proponitis.nu.82.C.de dignitatibus.lib.12.fo.55.
1 Ciuitas quando fieri, & certo loco cõstitui posit? in.l.neq; societas.nu.2.ff.quod cuiusq; vni.no.fo.112.
Ciuitas iustè facit, quòd vnus teneat equum pro communi, & alij conferant expensas.in.l.non videtur.nu.10.C.de mune.patrimo.lib.10.folio.26.
Ciuitas, vel respub. qualiter citetur? in.l.si quis aduersus.nu.3.C.de iure reip.lib.xj.fo.41.
Dominus citantur in pecunia citatione.ibi.
Ciuitas non potest auferre gabellam eius: si precium tempore statuto soluit.in.l.fundum.numero.1.C.de administratio.rerum publi.lib.xj.folio.41.
Ciuitas, an æquiparetur pupillo, & restituatur more minorum.in.l.seruus ciuitatis.nu.1.ff.de manu. quæ seruus.fo.76.
Ciuitas, quando cogit subditos vendere frumentum, intelligitur iusto pretio in.l.quoties.nu.7.C.vt nemini liceat in emptio.specie.se excusare.li.10.fo.18.
Ciuitas quibus casibus habeat tacitam hypothecam, vel expressam? in.l.apud quos.nu.1.C.de debito.ciui.lib.xj.fo.41.
Ciuitas, an habeat tacitam hypothecam? in.l.an Respu.nume.1.C.de iure reipu.lib.xj.fo.41.
Ciuitas alienando rem immobilem an posit renunciare solennitati huius legis & quomodo, in.l.si quas heredi.nu.4.C.de vendendis reb.ciui.lib.xj.fo.41.
Ciuitas, si efficitur metropolitana, nõ per hoc exit de iurisdictione metropolitani.in.l.propter.numero.2.C.de metropoli.Berytu.lib.xj.folio.39.
Ciuitas metropolitana, dicitur archiepiscopalis.ibid.nu.2.
Ciuitatum ordines, erant tres.s.maximæ, magnæ & paruæ.ibidem.numero.3.
Ciuitas constituitur principis voluntate.ibi.nu.4.
Ciuitas assumitur ad differentiam villæ, & victi.in authen.quibusmo.natu.effi.sui.nu.4.fo.39.
Ciuitas quæ debet mittere mille homines in ciuitate, an tale onus sit impositũ personis, an Rebus? remissiuè? in.l.eum qui.25.C.de mulier.& in quo loco.&c.lib.10.fo.29.
Ciuis pro possessionibus alibi positis, an teneatur in propria ciuitate soluere collectas? ibi.nu.33.
5 Ciuitas num posit facere statutum, per quod ius priuati auferatur? ꝙ sic faciendo leg.vniuersalem.in.l.antiochiensium.ff.de priuile.cred.nu.1.fo.142.
5 Ciuitas si habet merum imperium in aliam ciuitatem, & ibi mutat potestatem, quæ precario nomine illius ciuitatis vtatur illa iurisdictione, illa ciuitas non desinit posidere.in.l.pretor ait.§.pe.ff.de iti.act.priua.nu.5.fo.161.
Ciuitas quæ vtitur iurisdictione precariò à Rectore ducatus, si occupatur à Tyranno, non desinit precariò posidere.ibi.nu.6.
5 Ciuitas si detinet castra, vel villas alicuius, contra istam ciuitatem agendum est, non contra castra, vel villas.in.l.deinde ait.§.j.ff.de lib.exhib.nu.1.fo.167.
Ciuitas quæ contrahit cum aliquo, an habeat tacitam hypothecam in bonis contrahentis? in authenti. vt exact. Instan. de numero.4.folio.46.
Ciuitas si conceditus, intelligitur concessa cum omni iurisdictione.sua in.l.vobis appellatur.ff.de ver.& re.sig.nu.1.fo.254.
Ciuitatis vel castri appellatione, quid veniat? remissiuè.ibidem.numero.2.
Ciuitate condemnata comitatenses etiam dicuntur condemnati. nu.6.
Ciuitas si habet muros veteres & nouos, dicitur esse quæ est intra muros nouos.ibi.nu.7.
Et homines possunt propria authoritate sibi constituere ciuitatem sine superioris licentia.ibid.
Ciuitas illa dicitur in Italia, quæ episcopum habet.ibid.
3 Ciuitatem incolere dicitur, qui in ea habet familiam: licet ipse sit absens.in.l.senatus.§.permittitur.nu.6.ff.de libe.agno.fo.40.
Ciuitates nõ recognoscentes superiorem, habent fiscum, & possunt capere bona vacantia, & etiam ex delicto: & sic habent ius cõfiscandi.in leg.scire debet.numero.11.C.de bonis vacant.& eorum incorpora.li.10.folio.9.
1 Ciuitates recognoscentes superiorem, non possunt statuere vt minores habeant generalem administrationem bonorum suorum.in.l.deniq;.nu.1.ff.de mino.xxv.an.fo.132.
4 Ciuitates quæ superiorem non recognoscunt, habent fiscum, & bona vt vacantia quæruntur sibi.in.l.bona.§.à municipibus.nu.2.ff.de bonorum possessionibus.fo.162.
Ciuitates non succedunt in bonis vacantibus.in.l.scire.debet.nu.2.C.de bonis vacan.& de eorum incorpora.li.10.fo.9.
4 Ciuitates Tusciæ tempore Henrici imperatores amiserunt ius vsussfructus.in.l.hæreditatum.nu.1.ff.ad legem falci.fo.137.
3 Ciuitates maximæ, maiores, & minores, quæ dicantur? in.l.si duas.§.grammatici.nu.4.&.5.ff.de excu.tuto.fo.81.
6 Ciuitates quæ de facto non recognoscunt superiorem in temporalibus, possunt licitè facere confœderationem.in.l.reales.ff.de colleg.illicit.nu.11.fo.147.
7 Ciuitates italiæ quæ superiorem non recognoscunt, possunt sibi adinuicem bellum indicere.in.l.nullus tanq;.numero.3.C.de iudæ.& cælico.fo.31.
7 Ciuitates, quia sunt vsæ mero & misto imperio, vacante imperio, non prescribunt.in.l.si quis.nu.9.C.de seruituti.& aqua.fo.129.
6 Ciuitates possunt statuere, quòd ille qui non est ciuis: sit ciuis.in.l.si is qui.nu.34.ff.de vsuscap.& vsurap.fo.104.
Et verba ista, habeatur pro ciue: apposita in lege, iuxta id, quod potest esse verum secundum veritatem important magis veritatem quàm fictionem.ibi.nu.36.fo.105.
5 Ciuitates & castra Tusciæ, quæ longissimo tempore exegerunt vectigalia: per tale ius nõ prescripserunt merum imperium.in.l.j.§.deniq;.nu.2.ff.de publica.& vectigal.fo.52.
5 Ciuitates Italiæ, quòd nõ præscripserunt merum imperium.in.l.j.§.deniq;.nu.4.ff.de aqua plu.arcen.fo.46.
1 Ciuitates debent tenere itinera secura: aliâs tenentur emendare.in.l.pretor ait.nu.1.ff.ad leg.aquil.fo.193.
6 Ciuitatibus quando deferantur bona vacantia? in.l.ex quibusdam.ff.de iure fisci.nu.2.fo.229.
1 Ciuitatis pars in pertinentibus ad ipsam partem.potest statuta facere: secus quo ad causarum decisiones.in.l.omnes populi.nu.7.ff.de iust.& iur.fo.9.
6 Ciuitatis qui viuus particeps esse nequit, post mortem non potest ad ciuitatem sepeliri.in.l.si quis in insulam.ff.de cadauerib.puni.nume.1.fo.211.
4 Ciuitatis, vel vrbis appellatio finitur muro.in.l.nam quod liquide.§.si ita.nu.1.ff.de penu.legat.fo.86.
Et ciuitate interdicta, an suburbia sint interdicta? remissiuè.ibidem.numero.2.
6 **Clam** fieri dicitur, quod fit taliter ꝙ in notitiam aduersarij deuenire non potest.in.l.non intelligitur.§.tanta.ff.de iure fis.nu.1.fo.230.
5 Clam posidere ab alio, qualiter quis dicatur.l.ait prætor.§.quod ait prætor.ff.vti posidetis.nu.9.fo.156.
2 Clam dicitur fieri, quando actus fit sine solennitate requisita.in.l.iuregentium.nu.1.ff.de ritu nup.fo.155.
6 Clam faciens, quàm palam quando acrius puniatur.in.l.prætor.§.& generaliter.ff.vi bono rapto.nu.1.fo.135.
5 Clandestinum possessorem, quando possum eijcere proprio authoritate.l.Ait prætor.§.interdictum.ff.vti posidetis.nu.3.fo.155.
2 **Chlamidem** qui promisit facere, cuius pretij, & valoris facere debeat.in.l.fortissimis.n.1.C.de mil.veste.lib.12.fo.65.
Clarissimi citantur in scriptis: aliâs citatio nõ valet.in.l.quoties.nu.7.C.de dignitatib.li.12.fo.56.
Clauium traditio, in dubio censetur facta causa custodiæ: & nu.3.vbi quando ad dominij translationem.in.l.cũ pater.§.pater pluri.nu.1.ff.de lega.ij.fo.45.
Et idem actus munero secundum diuersam intentionem agentes, operatur diuersos effectus ibi.nu.2.
5 **Clusa** in flumine publico, quo ad vsum est publica: licet quo ad proprietatem sit illius, cuius est ager, cuius frontem respicit.in.l.si epistolam si.nu.1.ff.de acqui.rerum.domi.fo.80.
6 **Clausula** Titius & Seius hæredes sunto. ꝙ inducat cõiunctionem re & verbis.in.l.triplici modo.ff.de ver.& rer.signi.nu.1.fo.257.
Clausula non obstante vlla iuris solennitate.quid importet.in.l.militibus.nu.1.ff.de mili.test.fo.163.
1 Clausula rato manente pacto.in transactione.in.l.qui fidem.num.1.ff.de postulando.fo.97.
1 Clausula generalis: si qua mihi iusta causa.quòd non habet locũ in his, in quibus specialiter est ꝓuisum.in.l.hoc edicto.§.idem Pomponius.ij.nu.3.ff.de dolo.fo.128.
1 Clausula generalis valet, quo ad omnia, vel similia, vel minora casibus expressis, non maiora.in.l.sed & si quis.§.quæsitũ.nu.2.ff.si quis cau.folio.69.
4 Clausula promittit se facturum & curaturum. quid importet. & communis ad vltimas est voluntates & contractus.in.l.si hæres.nu.1.ff.de lega.primo.fo.20.
4 Clausula hoc legatum prestari volo integrum sine diminutione, apposita in legato quid operetur? in.l.qui quadringenta.nume.1.ff.ad legem falci.fo.159.
4 Clausula quòd legata restituantur, non porrigitur ad debita prelegata, nisi probetur testatorem sic sensisse in.l.lucius.§.maritus.nu.1.ff.ad senatus.trebel.fo.157.

6 Clausula, sciens ex certa scientia se ad infra scripta non teneri, operatur ꝙ non potest allegare præsumptionem erroris. in. l. si dari. ff. de verbo. oblig. nu. 1. fo. 14.

4 Clausula codicillaris vtrum porrigatur ad pupillarem substitutionem? remissiuè. & in. l. si titio. §. sicuti. nu. 3. ff. de leg. j. fo. 34.

5 Clausula, vēdo tibi talem rem iure emphyteusis, apposita in instrumēto, quid operetur? vbi ꝙ non teneor præstare: nisi ꝙ sim emphyteuta. & si inquietaris respectu dñij: non teneor. in. l. si aliquam rem. nu. 12. ff. de acquir. pos. fo. 94.

4 Clausula rato manente pacto operatur in illius fauorem qui promissa, seruauit. in. l. cum pater. §. libertis. nu. 5. ff. de leg. ij. fo. 46.

4 Clausula ære alieno deducto in testamento. quid importet. in. l. cogi. §. si quis. nu. 4. ff. ad senatus. treb. fo. 146.

3 Clausu. si non valet iure codicillorum. an trahatur ad hæredis institutionem? remissiuè. in. l. posthu. §. si paganus. nu. 2. ff. de iniust. rupto testa. folio. 117.

4 Clausula si non valet iure testamenti, valeat iure codicillorum, intelligitur quatenus non valet iure testamenti. in. l. stichum. nume. 4. ff. de legatis. j. fo. 5.

4 Clausula præcedens in statutis quando trahatur ad sequentia. in. l. talis scriptura. §. hanc autem. nu. 1. ff. de leg. j. fo. 11.

4 Clausula posita, in dispositione quando referatur ad omnia, quando ad præcedentia, & qñ ad sequentia. tantùm? fo. 11. ibi. nu. 3.

3 Clausula generalis restringitur ad præcedentia nominata, si commodè referri potest salua ratione recti sermonis: & si nulla causa esse specificata, refertur ad omnia. in. l. emptor. §. lucius. numero. 3. ff. de pactis. folio. 91.

1 Clausula sciens se ad infrascripta non teneri. propter hanc legem hodie apponitur in instrumentis per notarios, & tollit erroris presumptionē. in. l. sed & si quis. §. item quæritur. nu. 2. fo. 69.

4 Clausula in interpositione decreti, super alienatione rei minoris, si quatenus de iure processit, quid operetur. in. l. cum propter. nu. 2. ff. de leg. præstan. fo. 169.

4 Clausula codicillaris adiecta in testamento, in quo duo sunt æqualiter instituti: operatur ꝙ vnus tantum habeat dare, quantum recipere. in. l. ab omnibus. §. si titio.

4 Clausula, remittit omne ius quod habet, vel habere sperat, comprehendit omne ius de præsenti, vel in futurum ex causa de præsenti. in. l. post emancipationem. §. illud. nu. 3. ff. de libe. leg. fo. 97.
Et clausula remittit omne ius quod habet, vel habere debet, vel pōt de præsenti, quid operetur. ibi. nu. 5.

4 Clausula generalis adiecta in statuto post speciales, an intelligatur de eodem genere cum specialibus? remissiuè. in. l. qui vinum. §. cui dulcia. nu. 3. ff. de triti. vino & ole. leg. fo. 80.

4 Clausula omni meliori modo apposita in testamēto operatur, ꝙ habeatur etiam ab intestato. in. l. codicillis. §. lucius. numero. 1. ff. de legatis secundo. folio. 49.

2 Clausula, plus minusue, apposita in contractu, ꝙ mihi plus importat. in. l. publia meuia. §. Titius Sempronio. numero. 1. ff. depositi, vel contra. folio. 103.

2 Clausula promisit dare liberam possessionem, in instrumento quid denotet? in. l. si quis fundum. nume. 1. ff. de actio. emp. fo. 126.

2 Clausula apposita in instrumento, & pro dicta summa voluit posse cōueniri Paduę & Florētię, vt operetur, ꝙ debet poni sic, quam summā totam & integram promittit soluere Florentię, & Paduæ, & vbicunꝗ fuerit inuentus. in. l. non vtiꝗ. §. si quis ita. nume. 3. ff. de eo quod certo loco. fo. 72.

2 Clausula posita in præcedenti capitulo, qñ videatur repetita in seq. in l. j. nu. 2. ff. de pact. dota. fo. 156.

2 Clausula, rebus sic stantibus, ꝙ intelligatur qñ quis renuntiat omni iuri quod habet, vel habere potest in aliqua re. in. l. quod seruius. nu. 4. ff. de condi. cau. da. fo. 44.

2 Clausula in contractibus ꝙ quis possit conueniri Florentiæ, Senis, & vbiꝗ locorum, quid operetur? remissiuè. in. l. j. nu. 4. ff. de eo quod certo loco. fo. 71.

4 Clausula codicillaris operatur, ꝙ verba quisquis mihi hæres erit, apposita in testamento faciunt legatum conditionale. in. l. hæc verba, nu, 2. ff. de leg. j. fo. 3.

2 Clausula, & renuntiauit condictioni indebiti, & sine causa, actioni in factum, & omni alij auxilio, apposita in contractu, quid operetur. in. l. stichus. §. idem quæsiuit. nu. 2. ff. de condi. inde. fo. 66.
Clausula, sciens se ad ad infrascripta non teneri, quid operetur. ibidem, numero. 3.
Clausula, nihil promiserunt facere contra diuisionem, ꝙ non impediat petitionem fideicommissi. ibi. nu. 6.

3 Clausula si non valet iure testamenti, valeat iure codicillorum, quid importet & quæ personę videntur grauari, in. l. sæpissime, nu. 3. ff. de iure codicillo. fo. 179.

3 Clausula hæc an valeat si dicitur, valeat iure testamēti & codicillorum? quòd sic, ibi. nume. 4.

3 Clausula codicillaris habet locum etiam qñ testamentum non valet, vt propter defectum solennitatis omissæ. ibi. nu. 8.

3 Clausula codicillaris, ꝙ non operetur, quando testamentum non valet ratione voluntatis imperfectæ. ibi. nu. 9.

5 Clausula codicillaris, ꝙ operetur quando testamentum non valet ratione præteritionis iam nati. ibi. nu. 10. fo. 198.

3 Clausula codicillaris an operetur in testamento nullo, ratione præteritionis posthu. ibi. nu. 11.

3 Clausula codicillaris an operetur, quando testamentū est nullum ratione exhæredationis. ibi. nume. 14.

3 Clausula codicillaris, an aliquid operetur si testamentum rumpitur per contrata. ibi. nu. 16.

5 Clausula codicillaris apposita in primo testamento, quod non operetur, quando primum per secundum simpliciter reuocatur. ibidem numero. 21.

1 Clausula in inuentario, ꝙ si aliqua apponenda nō opposuerit, ꝙ voluit haberi pro appositis, quid operetur? in. l. oia. §. item solent. nu. 4. ff. de offi. præfect. vrb. fo. 33.

1 Clausula ꝙ si qua apposuit non apponenda, vel econuerso, apposita in inuentario quid operetur? in. l. omnia. §. item solēt. nu. 8. ff. de offi. præfect. vrb. fo. 33.

6 Clausula in rescripto apposita, nulla exceptione obstante, intelligitur de friuola. in. l. tractandum. §. vlti. ff. à quibus appella. non licet. numero. 10. fol. 121.

6 Clausula saluo & reseruato &c. adiecta in condemnatione, quid operetur? remissiuè. in. l. accusatorium. ff. ad senatus. turpil. nu. 10. fo. 188.

2 Clausula dedit, vendidit & tradidit, quando constituat venditionem, & quando contractum innominatum. in. l. dedi. nu. 3. ff. da condi. causa data. fo. 46.

8 Clausula si valet iure testamenti, valeat iure codicillorum, resoluitur in disiunctiuam. in. l. si quis agere. nu. 3. C. de codicil. fo. 40.
Clausula si non valet iure testamenti, valeat iure codicillorum, an operetur ꝙ vna via electa, ad aliam possit redire. ibi. nu. 4.
Clausula in fine posita, non refertur ad omnia præcedentia: qñ resultaret intellectus contrarius iuri. in. §. his quoꝗ. nu. 9. in aut. vt liceat mat. & auiæ. fo. 53.

1 Clausula de plano in rescripto apposita quid importet? in. l. nec quicꝗ. §. de plano. nu. 1. ff. de offi. procon. & leg. fo. 39.

1 Clausula cum accessibus, & egressibus suis, vsque in viam publicam. quid operatur? in. l. binas. nu. 2. ff. de serui. vrba. præfect. fo. 185.

6 Clausula generalis quòd referatur ad specificata tantùm, si hoc fieri potest salua ratione recti sermonis. in. l. si ex pluribus. ff. de solut. & libe. nume. 1. fo. 96.

4 Clausula codicillaris quomodo concipiatur, vt testamētum valeat pro tempore futuro. in. l. si ita scripsisset. numero. 3. ff. de legatis secundo. folio. 36.

1 Clausula ex quibus transfertur dominum ex titulo singulari. ex sic quis habet rei vendicationem. in. l. si aget. numero. 2. ff. de rei vendica. folio. 177.

1 Clausula non obstante priuilegio, non intelligitur de incluso in corpore iuris. in. l. consensisse. §. legatis. nume. 4. ff. de iudi. fo. 152.

6 Clausula ista. confiteor me habuisse & habere, quid importet. in. l. si ex pluribus. ff. de solu. & libera. nu. 2. fo. 96.

6 Clausula has condemnationes proferimus secundum formam statutorum, & eatenus quatenus esset vltra formam cassamus, & annullamus, & ad formam reducimus, nihil operatur. in. l. moris, §. j. ff. de pœnis, nume. 1. fo. 203.

1 Clausula diebus feriatis & non feriatis: apposita in compromisso. quid opererur. in. l. si feriatis. nu. 2. ff. de recep. arbi. fo. 150.

6 Clausula apposita in venditione, & si plus valet, donat ꝙ tollat remedium huius. l. & similium: si venditor sciebat pretium rei. Et qualiter debet concipi dicta clausula. in. l. si quis cum aliter. ff. de verbo. oblig. nume. 7. fo. 15.

6 Clausula codicillaris vt operetur, debet concipi, si non valet, vel valebit in. l. si stipulatus. §. cum stipulamur. ff. de verb. oblig. nu. 2. fo. 31.

8 Clausula apponenda in testamento, qñ testator prohibet falcidiam, in l. sed cum testator. nu. 6. C. ad leg. fal. fo. 51.

6 Clausula habeatur pro conuicto & confesso, non intelligitur ipso iure, sed per sñiam. Et an in casu prædicto requiratur sententia particularis, vel sufficiat diffinitiua? Et qualis debeat esse sententia? in. l. eius qui delatorem. ff. de iure fisc. nume, 2. & 3. fo. 232.

6 Clausula priuilegij superuenientis lite pendente, non prodest. in. l. adulter. §. j. ff. ad leg. Iul. de adult. & stup. nu. 1. fo. 173.
Clericus superueniēs accusatiōe pēdente an excuset reū? remissiuè. ibi.

6 Clausula generalis quando non referatur ad specificata? in. l. si seruus cōmunis. ff. de stipul. seruorum. nu. 1. fo. 66.

6 Clausula per se posita in dispositione, an recipiatur ad præcedētia, an ad sequentia. in. l. qui romæ pecuniam. §. Chrysogonus. ff. de verbo. obliga. nume. 5. fo. 50.

6 Clausula quòd instrumentum fiat ad consilium sapientis, quid operet

remissiuè.in.l.ex ea parte.ff.de ver.oblig.nu.1.fo.46.

6 Clausula apposita in diuisione quòd vnus alterum,& alter alterum in di ctis rebus facit procuratorem in rem suam:vel dicatur, concesserunt in uicem dictas res ad habendum & tenendum, vendendum & alienandũ. quòd si alienatio sit secuta,videtur renunciatum iuri fideicõmissi: aliàs non.in.l.qui Romæ pecuniã.§.duo fratres.ff.de verb.obli.numero.21. folio.47.

Clausula præcedens an sit maioris efficaciæ ad sequentia,quàm sequẽs, ad determinationem præcedentium:& de verbo quanta & de significa tione ver.summa.in.l.quisquis.nu.1.ff.de leg.ij.fo.66.

1 Clausula ꝙ non sit melior conditio occupantis.in.l.pluribus.nu.1.ff.de procu.fo.105.

4 Clausula,confirmo hoc,si valet de iure,vel admitto inquantum de iu re debeo,quòd aliquid non releuat.in.l.si quãdo quis.numero.4.ff.de leg.j.fo.26.

4 Clausula cassaus,& irritans,omnem aliam volũtatem,apposita in testa mento inualido,an tollat primum testamẽtum solenne?in.l.si iure.nu. 4.ff.de lega.iij.fo.53.

3 Clausula instituo Titium in certa re,& prohibeo ꝙ plus petere,vel ha bere non possit,quid operetur:remissiuè.in.l.si ego.nu.3.ff. de iniust. rup.test.fo.129.

1 Clausula rato manente pacto,quando non est apposita,reus eligit,vel pœnam petere,vel excipere.in.l.qui fidem.numero.9.ff.de postulan do.folio.97.

1 Clausula rato manente pacto in traditione apposita,an alter ex transi gentibus possit omittere pœnam & exceptionem,& trãsactionem re scindere?ibi.nu.10.

1 Clausula in fine posita,quando referatur ad proxima? in.l.si idem.§. si vna.nu.2.ff.de iurisd.om.iud.fo.52.

4 Clausula generalis ꝙ restringatur ad specificata tantùm .in.l.legatorũ. §.qui plures.nu.1.ff.de leg.ij.fo.33.

1 Clausula posita in institutione & prohibeo quòd plus petere non pos sit videtur prohibere ius accrescendi.in.l.pater filium.nu.18.ff.de inof. test.folio.163.

1 Clausula saluo iure addendi &c.apposita à lege nil operatur.in.l.nesen nius.nu.2.ff.de neg.gest.fo.121.

3 Clausula posita de per se quando referatur ad omnia?remissiuè. in.l.& si pepercerit.§.filius.nu.1.ff.de libe.& post.fo.103.

3 Clausula posita inter virum capitulum,ꝙ tantùm illud referatur,nõ ad aliud.ibi.nu.2.

3 Clausula posita in principio,in fine,vel medio inter plura capitula, ꝙ referatur ad omnia si aliqua ratio non sit,quare magis ad vnum quàm ad aliud debeat referri.ibi.nu.7.

4 Clausula si filius suus decesserit sine liberis talem sibi instituit: quid operetur.in.l.recusare.§.titius.ff.ad senatusc.treb.fo.145.

4 Clausula generalis,qñ referatur ad specificata?in.l.titia hærede.§. qui marco.nu.3.ff.de annuis lega.fo.69.

4 Clausula ꝙ debeãt stare & morari cõmuniter,quid importet.in.l.quin tus.nu.3.ff.de annuis leg.fo.68.

4 Clausula,cum eadem condictione,intelligitur eisdem pactis, & oneri bus.in.l.nihil.nu.2.ff.de coniugen.cum emanci.lib.fo.177.

4 Clausula adiecta in testamẽto,sis contentus illo fundo:licet inducat fi deicommissum,tamen non prohibet petitionem aliorum contentoriũ in testamento:nisi dicatur,pro omnibus.in.l. fideicommissa,§. si quis ita.nu.1.ff.de leg.ij.fo.51.

4 Clausula,sis contentus tali re tantùm,vel dũtaxat,vel ꝙ plus petere nõ possis,quid operetur?ibi.nu.2.

5 Clausula apposita in delegatione facta duobus, ꝙ si duo,vel alter ipso rum.qualiter intelligatur?Et quando sunt duo delegati dati cum dicta clausula,si in exercitio iurisdictionis ad eos spectat commodũ aliquod vnus solus non poterit,nisi constet alium nolle,vel nõ posse item,vnus ex pluribus hæredibus vnius comitis habentis iurisdictionem de ma leficijs,non potest solus iudicare,nisi constet alterum nolle,vel nõ pos se.in.l.si vni ex pluribus.ff.de re iudi.nu.5.fo.126.

8 Clausula codicillaris,quòd operet testamẽto rupto per querelã?in aut. ex causa.nu.23.C.de lib.præteri.vel exhære.fo.28.

Clausula codicillaris,an habeat locum rupto testamento ex causa præ teritionis?ibi.nu.24.

Clausula codicillaris,quòd operetur,vt venientes ab intestato videãtur grauati de restituendo hæreditatem institutis.ibi.nu.25.

7 Clausula quando ponitur in medio plurium capitulorum , trahitur ad omnia,si nõ est ratio, quod magis ad vnum,quàm ad aliud.in.l.per re tentionem.nu.4.C.de vsur.fo.168.

7 Clausula,vendidit,& tradidit omne ius suum, & omnem actionẽ &c. in instrumẽto quid operetur.in.l.per diuersas.numero.22.C.mandati. folio.72.

Clausula,& si quid plus valet,donat , in instrumento venditionis, quid operetur?remissiuè.ibi.nu.24.fol.173.

7 Clausula,toties quoties &c.operatur , quòd pœna plusquàm semel pe ti possit.in.l.in emphyteutica. numero.15.C.de iure emphyteutico.fo. lio.178.

7 Clausula:& si plus valet donat, quòd refertur ad modicum.in.l.rẽ ma ioris.nu.15.C.de rescin.vend.fo.174.

6 Clausula generalis an referat ad specificata,& si testator leget omnibus fratribus capam,& priori biblia,an prior admittatur ad capam?in .l. do li clausula.ff.de ver.ob.nu.1.fo .46.

6 Clausula in medio posita,quòd referatur ad vtrunq;.in .l. stipulatio nõ potest.§.si quis simpliciter.ff.de ver.ob.nu.2.fo.3.

3 Clausula,cassans & irritans,quid operetur. in .l. sed & si conditioni.§. sed si fit.cum nu.1.ff.de hære.institu.fo.123.

7 Clausula,non se adstringens,quid operetur.in.l.actor quod asserit.nu. 8.C.de proba.fo.148.

Et quando quis videatur se adstringere ad omnia probandũ . ibi.nu.9.

7 Clausula rato manente pacto in transactione.in.l.cum proponas . nu.1. C.de transactio.fol.63.

7 Clausula saluo iure addendi,vel minuendi,apposita in libello, quòd ni hil operatur.in.l.edita actio.nu.30.C.de edend.fo.46.

7 Clausula apponenda in transactione:ad hoc vt si nõ valeat, vt trãsactio, valeat,vt pactum.in.l.si cã cognita.nu. 6.C.de transac.fo.69.

7 Clausula,inspectis,& cognitis verbis testamenti,semper est apponen da in instrumento, quando contrahitur super dependentibus à statu to.in.l.sub prætextu.nu.2.C.de transactio.fo.65.

7 Clausula non obstante,ꝙ requiratur, quando princeps rescribit contra legem.in.l.omnes cuiusque.numero.4.C.si contra ius, vel vtili. publi. folio.41.

Clausula non obstante,quomodo ponatur quando rescribitur contra legem.ibi.nu.5.

7 Clausula,viso testamẽto &c.quòd debet apponi instrumento quãdo soror dotata facit quietationem fratri,de omni eo quod possit petere de hæreditate.in.l.sub prętextu,la secunda.numero.2.C.de transactionib. folio.65.

7 Clausula,si preces veritate nitantur, quòd tacitè insit in rescriptis. in.l. si ex falsis.nu.1.C.de transac.fo.72.

7 Clausula vtilis apponenda in transactione, vt porrigatur ad ea, de qui bus non est lis.in.l.si certa.nu.3.C.de transac.fo.68.

Clausula apponenda in transactione,vt porrigatur etiam ad incognita. ibi.nu.5.fo.69.

7 Clausula,si preces veritate nitantur:quando tacitè intelligatur in rescri pto,vt valeat:& ibi rescriptum ad obseruantiam iuris communis,quòd duobus modis conceditur.in.l.conscriptione.num.2.C.si contra ius vel vtil.publ.fo.40.

7 Clausula,rato manente pacto:.quid operetur in compromisso, in quo est pœna apposita.in.l.cum anteà.numero.3.C.de receptioni.arbit.fo. lio.105.

7 Clausula in instrumento venditionis,vendidit rem, & oẽm actionem, quam habet in dicta re,seu pro dicta re, quid operetur.in.l. si vi vel me tu.nu.9.C.de his quę vi,metusue cau.fol.90.

4 Clausula derogatoria in statutis posita, vt tollat statutum,respicien dum est an referatur ad rem, an ad ius.in.l.si quis ita .§. si titio fundus nu.2.ff.de adi.lega.fo.101.

2 Clausula faciẽs procuratorem in rem suam, ꝙ operetur vt re euicta qs possit directò agere contra authorem authoris sui.in.l.si pro re.§. si ꝑ euictione.nu.3.ff.de euictionibus.fo.146.

5 Clausula, rato manente pacto, in compromisso quid operetur. in.l. ait prætor.nu. 4.ff.de re iudica.fo.118.

8 Clausula in fine posita,refertur ad omnia. in.l.j.nu.2.C.de libe.præte. vel exhære.fo.25.

Clausula in principio posita,refertur ad omnia pręcedentia.& sequen tia.ibi.nu.3.

Clausula in medio posita,refertur ad omnia præcedentia,& sequentia. ibid.nume.4.

Et quomodo dicatur posita in medio.ibi.

5 Clausula,constituens se emptoris,vel creditoris nomine precario pos sidere,posita in instrumento quid operetur.& qualiter intelligatur?in l.interdum.nume.3.ff.de acquir.pos.fo.93.

Et ibi differentia inter clausulam,quando precariò constituo me pos sidere,& quando simpliciter me constituo nomine possidere, est quia primo modo retineo naturalẽ:secundo nullo modo possideo.ibi.nu.2.

Et idem si conduco.ibidem.

5 Clausula,refirmamus tibi in emphyteusin talem domum:videlicet so lum iure emphyteutico: superficiem iure proprio, nihil operatur: quia intelligitur tota domus emphyteutica.l.Ait prętor.§. qui super ficiem.ff.de superficiebus.nu.1.fo.158.

7 Clausula,promitto me habere firmum & gratum &c.an importet li beram administrationem.in.l.si procurator.numero .5. C.de procura. to.folio.79.

2 Clausula vendidit,dedit & tradidit,apposita in contractu quid impor tent &.in.l.ex empto . numero. 1. ff . actione ,empti & venditi . fo. lio.121.

2 Clausula,cedens quod habet & habere sperat, quid importet.in.l.hæ redem.

hæredem.nu.2.ff.mandati.vel contra.fo.108.

Clausula in cõpromisso quòd posit semel & pluries iuducare & quoties sibi placuerit.quid importet?in.l.quid tamen.nu.1.ff.de recep.arb. folio.148.

2 Clausula non se astringens ad probandum nisi ea &c.quid operetur.in l.circa.nu.3.ff.de nautico fœno.fo.50.

1 Clausula promittens ratum & firmum habere in mandato procuratotoris an importet liberam administrationem.in.l.quæ acta.nu.9. & in repet.j.nu.6.ff.de off.procu.Cæsa.fo.42.

4 Clausula apponenda in instrumento vt non videantur duo debita.in.l. plane.§.si eadem res.nu.2.ff.de legatis primo fo.12.

4 Clausula ponens eum in locum suum.importat cessionem actionis & constitutionem procuratoris in rem suam.in.l.qui quadringenta.nu.2. ff.ad senatuscon.trebel.fo.143.

3 Clausula quòd plus petere non posit,adiecta in institutione quid operetur.in.l.quoties.§.si duo.nu.6.ff.de hære.insti.fo.124.

4 Clausula,ea conditione,importat modum.in.l.quibus diebus.§.termilius.nu.5.ff.de cond.& demon.fo.123.

4 Clausula & si nõ valet iure instrumenti,quòd habeat locum,etiam quãdo testamentum non valet ratione præteritionis.in.l.ex filio.nu.2.ff. de lega.tertio.fo.51.

3 Clausula si non valet iure testamenti valeat iure codicillorum,si in testamento sit apposita,& hæres habeat electionem quòd hæres eligens ab intestato,cum posit venire ex testamento incidit in hoc edictum. in.l.quia autem.nu.2.ff.si quis omiss.causa test.fo.100.

Clausula si non valet iure testamenti valeat iure codicillorum,æquipollet quod si legata non debeantur ex testamento, debeantur ab intestato.ibi.nu.4.

3 Clausula codicillaris si non valet iure testamenti,quid operetur?remissiuè.in.l.filio præterito.numero.16. ff. de iniusto rupto testamen. folio.119.

4 Clausula sine liberis an subintelligatur:remissiuè in.l.ex facto.§.si quis rogatus.nu.7.ff.ad senatuscon.trebel.fo.147.

4 Clausula volo talem esse contentum & quòd plus petere non posit, Remissiuè.in.l.paulo callimacho.§.pomponius.fo. 55.

4 Clausula,& hoc habeat locum in pręteritis,presentibus & futuris,quid operetur.in.l.j.§.quod ait senatus.numero.1.ff.ad senatuscon.tertullia, folio.188.

Clausula generalis subiecta post casus speciales illos casus comprehendit & quando non comprehendit.in.l.vbicunq;.nu.6.&.8.ff.de interro.actio.198.

4 Clausula valeat iure testamenti & codicillorum,resoluitur in disiunctiuam.in.l.si Titio.nu.2.ff.de vsuf.legato.fo.71.

4 Clausula procuratorem & factorem & nuncium operatur quod constitutus sit vel procurator vel nuncius, vt sibi placuerit. ibidem. numero.4.

1 Clausula in delegatione apposita,sententiam proferat,nisi reuocauero an importet quòd sententiæ prolatio videatur delegata.in.l.nec quicquam.§.vbi decretum.nu.9.

1 Clausula & si senseris te grauatum,compareas,quid importet.ibidem, numero.10.

5 Clausula,victum victori in expensis condemno,posita in sententia, quando vnus ex litigantibus vincit in parte,& alter in alia,malè ponitur.in.l.si legatario.§.cum is qui.numero.1.ff. de fideicom.liber. folio.77.

3 Clausula non obstante iuris solennitate operatur,quòd videtur res reducta ad primum ius naturale gentium.in.l.neq; enim.nu.1.ff.de mili. test.fo.163.

4 Clausula in fine posita quando referatur ad omnia pręcedentia in.l.plures.nu.1.ff.de rebus dubijs.fo.108.

3 Clausula apposita in literis apostolicis,si eum idoneum reperit,quòd faciet potius admonitionem,quàm conditionem.in.l.muto.§.sub conditione.nu.4.ff.de tute.fo.47.

5 Clausula,non se adstringens,quòd vtile sit vt ponatur in fine libelli, & positionum;& quid operetur?in.l.diuus Adria.ff.de re iudi.nu.6. folio.125.

Clausula,rato manente pacto,apposita in cõpromisso,operatur,quòd ex laudo oritur actio:& pœna peti potest.in.§.quia verò.nu.5.in authen.de iudicibus.fo.38.

5 Clausula,saluo & seruato,posita in sententia iudicis condemnatoria,qui condemnauit in plus vel minus,quàm deberet,quid operetur.in.l.Iudex posteà.ff.de re iudic.nu.5.fo.129.

Vide Alex.in consi.xc.j.vol.qui sequitur opinio.Bar.hîc.

Clausula posita in statuto,vel rescripto,quòd sola talis exceptio opponi posit,an opponi posint aliæ?remissiuè,in.§.nostros.nume.2.in authen.de iudicibus.fo.37.

1 Clausula apponẽda in compromisso quòd posit auferre de iure vnius, & dare alteri in parua & magna quantitate.in.l. si de meis.§.recepisse. nu.4.ff.de recep.arb.fo.147.

5 Clausula confitetur se habuisse & recepisse centum à debitore, quem liberauit per acceptilationem appositam in instrumento,non probat numerationem.in.l.ait prætor.ff.quæ in fraud. creditor.nume.1.folio.143.

4 Clausula confitetur derogatoria tacita:per aliam clausulam tacitam derogatoriam tollitur.in.l.si quis in principio.numero.2.ff.de lega.tertiò.fo.53.

4 Clausula derogatoria apposita in primo testamento minus solenni,an operetur quòd per secundum testamentum simpliciter factum non reuocentur disposita in primo.ibi.nu.6.fo.54.

4 Clausula cassans,& irritans omne aliud testamentum quod fecisset,& si in eo essent verba derogatoria sub quacunq; conceptione verborum apposita in secundo testamento,an valeat vt primum tollatur?ibid.numero.10.

5 Clausura quæ fit in flumine publico,appellatur in iure specus,vel septum,siue lignea,siue lapidea.l. quo minus.ff.de fluminib.nu.20.fo.150.

Et super clausuram factam in flumine publico,quando posim ædificare,ibidem.

5 Claustrum,quod est medio duarum domorum alicuius, vendita vna illarum,debet diuidi.in.l.quod conclaue.numero.5.ff.de dam.infect. folio.45.

7 Clerici non debent trahi ad causam extra prouinciam,in qua degunt.in.l.omnes.numero.1.C.de episcopis,& cler. folio.29.

Clerici morantes in studio,si ex priuilegio habent fructus beneficij,illos non habent,si non intrant scholas.in.l.id ab vna.nu.9.

7 Clerici quando debeant iurare de calumnia.in authenti.principales.§. sed quia veremur.numero.4.C. de iureiuran. propter calum.dan. folio.108.

7 Clerici ecclesiæ quòd teneantur ad collectas.in.l.placet.nu.35.C.de sacrosan.eccles.fo.15.

Et quando teneantur soluere collectas pro suis bonis patrimonialibus & paternis.ibi.nu.37.

7 Clerici pro prædijs tribuarijs possunt cogi ad tributa.in.l.de ijs.nu.1.C. de episcopus & cleri.fo.28.

6 Clerici non desinunt esse ciues Romani,licet iurisdictio in ipsos sit totaliter concessa Papę.in.l.hostes.ff.de cap.& post.reuer.numero.5.folio.235.

7 Clerici sunt potestate parentum.in.l.sacrosanctæ.nu.1.C.de episco.& clericis.fo.29.

Clerici seculares de fructibus suæ præbendæ possunt dare,cui volunt. ibidem.nu.2.

Clerici non debent tabellionatus officium exercere, tamen si conficimus instrumenta,valent.Et an clericus posset esse tabellio?in.l.vniuersos.nu.4.C.de decurio.& eorum filijs.li.10.fo.19.

Clerici,etiam pro crimine hic excepto,vtantur suo priuilegio. Idem & scholaris.in.§.quod autem.nu.2.in authen.vt indici. sine quoquo suffra.fo.14.

7 Clerici debẽt ordinari in ecclesijs secundum quantitatem redituum.in l.in ecclesijs.nu.1.C.de episco.& cleri.fo.29.

7 Clerici de iure canonico possunt iurare,non tamen in manibus laici:in l.cum clericis.nu.2.C.de episco.& cleri.fo.29.

Clerici,quando teneantur soluere collectas archiepiscopo? Et casus in quo exigitur scriptura,in.l.omnes.numero.4.C.de indictionibus.lib. 10.fo.14.

Clerici & ecclesiæ,an teneantur ad tributa soluenda?in authen.de colla.& ali.ca.nu.1.fo.59.

Clerici sunt de iure ciuili in parentum potestate:an idem sit & iure canonico?remissiuè.in.§.presbiteros.numero.2.in authen.de sanctis.episcopis.fo.61.

Clerici,collectari & grauari possunt ad datia,quando aliqua societas venit in comitatu,deprædando,& occidendo.in.l.l.nullus.nu.1.C.de cursu.pu.& anga.& paranga.lib.12.fo.67.

Clerici præstant canonicas functiones.in.l.nunquam.nu.4.C.de agrico.& censi.li.xj.fo.48.

Clerici vagabundi,an gaudeãt priuilegio clericorum?in authen.vt cler. qui rece.nu.2.fo.27.

Clerici,quòd iurant de calumnia.in.§.qua igitur.nu.2.in authen.de his qui ingre.ad appel.fo.28.

5 Clerici excommunicati,si nõ retinent prębendas:an teneantur ad solutionem census.in.l.inter quos.§.damni.nume.2.ff. de damno infecto, folio.44.

5 Clerici qui non habent præbendas, vel ecclesias,possunt coram non suo iudice litigare.in.l.j.§.& post operis.numero.9.ff.de noui operis nuntia.fo.7.

Clerici prohibentur ludere ad aleas:& nunquid ad schacos?in.§.interdicimus.nu.3.in authen.de sanctis.episcopis.fo.60.

Clerici,licet posint alicui concedere feuda ecclesię,non tamẽ possunt in dicto casu concedere agnatis,& cognatis.in.§.si vero aliquis.nu.3.in authen.& sponsali.lar.fo.55.

3 Clerici, ſine ſeculares, ſiue religioſi an poſſunt eſſe tutores? in.l.legitimos.§.ſi legitimus.nu.1.ff.de legi.tuto.fo.54.

7 Clericis peregrinis, niſi habeant teſtimonium ſui epiſcopi non creditur.C.de epiſco.& cleri.fo.29.

7 Clericorum numerus taxatur ſecundum facultates eccleſiæ.in.l.nõ plures.nu.1.C.de ſac.ſan.eccleſ.fo.14.

Clericorum numerus poteſt augeri auctis facultatibus eccleſiæ.ibidẽ.nu.3.

Et quòd clericus non poteſt renuntiare priuilegijs ſuis.ibi nu.4.

Et clerico relictum quando eius contemplatione, vel eccleſiæ factum intelligatur? remiſsiuè.ibi.nu.5.

Clericus qui de licentia papæ ſtetit abſens, debet habere præbendam pro tempore abſentiæ. in.l.in hac lege,nu.3.C. de proxi.ſacro.ſcriniorum.lib.12.fo.59.

4 Clericus ſuſpenſus ad tempus, an finito tempore debeat habere præbendas temporis præteriti? in.l.cum allegatis.nu.1.C.de re militari.lib.12.fo.61.

4 Clericus abſens pro negotijs eccleſiæ vel ſuperioris dicĩ præſens: ideò debet habere fructus præbendæ.in.l.teſtamento.nu.1. ff. de alimen.& cibi.lega.fo.92.

6 Clericus vbi eſt effectus poſt delictum commiſſum, à quo iudice puniatur, an à ſeculari, an ab eccleſiaſtico.in.l.quoties.ff.de pœnis.numero.3.folio.201.

8 Clericus agens contra laicum, coram iudice laico poteſt reconueniri in authenti .& conſequenter. nume.19.C.de ſenten.& interlocu.om.iudi.folio.72.

Clericus, quando & in quibus cauſis poſsit eſſe procurator? in.§.alium.nu.1.in authen.de ſanctiſ.epiſcopis.fo.60.

7 Clericus cõuentus pro rebus eccleſiæ: nihil debet ſoluere nomine ſportularum.in.l.ſed hodie.nu.1.C.de epiſ.& cleri.fo.29.

1 Clericus condemnatus de hæreſi, & remiſſus ad iudicem ſecularem puniendus vigore talis proceſſus, iudex ſecularis non debet executionem facere.in.l.magiſtratibus.nu.5.ff.de iuriſ.om.iudi.fo.52.

Clericus decedens poſt fructus perceptos, illos tranſmittit ad eius hæredes.in.l.annonas.nu.3.C.de annonis ciuili.li.xj.fo.40.

1 Clericus ſuccedens laico declinat forum laici.in.l.hæres abſens.nu.1.ff.de iudicijs.fo.153.

1 Clericus exemptus non poteſt allegare priuilegium, quòd non poſsit ſub epiſcopo conueniri.ibi.nu.eo.

4 Clericus & laicus ſi pro vno facto conueniuntur eccleſiaſticus & ſecularis ſimul cognoſcunt.in.l.ſolent.numero.14.ff.de ali. & ciba.lega.folio.88.

3 Clericus concubinarius in minoribus conſtitutus ſi habet filios, an ipſos legitimet per ſubſequens matrimonium.in.l.in concubinatu.nume.5.ff.de concubi.fo.45.

Clericus poteſt eſſe tutor, vel curator, ſi vult: non tamen cogitur.in.§.deo autem amabiles.numero.1.in authentica.de ſanctiſ. epiſcopis. folio.60.

Clericus non poteſt eſſe tutor teſtamentarius, legitimus, ſic.ibidem.numero.2.

1 Clericus citatus à laico non tenetur comparere.in.l.ex quacumq;.ij.nu.11.ff.ſi quis in ius voc.non.fo.60.

Clericus pro crimine, quando poſsit actoris electione coram epiſcopo, vel ſeculari, conueniri? in.§.ſi quis contra aliquem.nu.4.in authen. de ſanctiſ.epiſcopis.fo.61.

5 Clericus poteſt donare meretrici.in.l.affectionis.nu.1.ff.de donationibus.fo.62.

8 Clericus agens contra clericũ in foro temporali quò ad litem ordinandam, ſeruat conſuetudinem, & ſtatum laicorum.in.l.conſuetudinis.nu.39.C.quæ ſit longa conſue.fo.19.

Clericus quando degradandus veniat, & tradendus iudici ſeculari? in authen.vt clerici apud pro.epiſ.nu.11.fo.38.

Clericus reus, quando & quibus caſibus coram ſeculari trahatur? remiſſiuè.ibi.nu.12.

Clericus ſubtrahens rem à laico, non poteſt à laico conueniri.ibidem.numero.13.

Clericus de vno monaſterio, qñ poſsit ad aliud trãſire? in auĩ. vt deter.ſit.nu.cle.nu.4.fo.7.

Clericorum ſi ſtatutus eſt certus numerus, ad certum reditum, ꝙ vltra numerum quis ordinari non debeat.ibi.nu.7.

3 Clericus non poteſt legare concubinæ.in.l.miles ita.§.mulier.nu.4.ff.de mili.teſt.fo.169.

1 Clericus fideiubens pro laico in iudicio ſiſti pro laico licet obligetur; debet tamen conueniri.in.l.ſi quis.numero.2.ff.ſi quis in ius vocatus, folio.58.

Clericus rediens ad vitam ſecularem, an teneatur curiæ? etiam ſi ſit in minoribus? in.l.ſed neq;.nu.2.in auĩ.de ſanctiſ.epiſ.fo.60.

4 Clericus exiſtens in ſtudio, an videatur reſidere: in.l.quęſitum.nu.1.ff.de leg.iij.fo.62.

8 Clericus ſi tibi eſt obligatus & laicus: tali cauſa quæ debet coram iudice laico examinari: tunc occaſione clerici, laicus coram epiſcopo conuenietur.in.l.pręcipimus.verſicu.eodem obſeruando.nu.2.C.de app.& conſul.folio.85.

1 Clericus an poſsit prorogare iuriſdictionem alterius iudicis.in.l.ſi ſe ſubijciant.nu.1.ff. de iudi.fo.151.

7 **Clientulus** cauſa pendente poteſt cogi ſoluere ſalarium aduocato, officio iudicis mercenario .in .l.properandum.§.illo proculdubio.nu.2.C.de iudi.fo.111.

1 **Coaceruatio** ſummarum ſit vbi vertitur fauor.in.l.ſi idẽ.nu.1.ff.de iur.om.iud.fo.52.

Cogi, an quis poſsit ad duplex officium? remiſsiuè.in.l.eam qui,nu.20.C.de mulieri.& in quo loco.&c.lib.10.fo.29.

3 Coactio quæ interuenire debeat vt quis incidat in edictũ.in.l.virum.nu.4.ff.ſi quis aliq.teſt prohi.fo.196.

Et materia hæc quando practicabitur? ibi.nu.5.fo.195.

3 Cogendo te vt me ſubſtituas incido in edictum & hæreditas applicatur fiſco.in.l.virum nu.1.ff.ſi quis ali.teſt.proh.fo.196.

3 Coactio mea an noceat Titio, cum ego cogo aliquem vt Titium inſtituat? in rubrica, ſi quis aliquem teſt.prohibue.nu.primo.fo.196.

8 **Coadunatus** ad aliquam vim faciendam: ſi ibi perdit arma, quando poſsit recuperare à coadunante: & qua actione.in.l. quoniam.numer.3.C.ad legem iul.de vi pub.vel priua.fo.124.

6 Coadunans gentem ſi mittit illam ad certum locum, non punitur niſi pro vno actu.in.l.nunquam plura.ff.de priua.delict.nu.10.fol.118.

6 Coadunans gentem ne aliquis ducatur ad iudicium, committit vim priuatam.in.l.legis Iul.de vi.ff.nu.1.fo.178.

4 **Cocum** eſſe, eſt officium.in.l. ſeruis vrbanis.§.ſeruis lecticarijs.ff.de lega.tertio.fo.67.

4 **Codicilli** non poſſunt fieri coram tribus teſtibus, ſi ſtatutũ diſponit quòd teſtamentum fiat coram quinq;. in l.ſciendum.nu.5.ff.de lega.primo.fo.3.

4 Codicilli facilius confirmãtur, quàm teſtamentum.in.l.ſciendum.nu.2.ff.de lega.tertio.fo.3.

3 Codicilli ꝙ non rumpantur rupto teſtamento qñ ſunt ab inteſtato confirmati.in.l. qui filio.§.ſeruus.nu.1.ff.de hære.inſti.fo.129.

Codicilli hodie ſemper ſunt confirmati: ſiue pręcedant, ſiue ſequantur.in authen de reſtitutio.fideic.nu.6.fo.57.

8 Codicilli ſi reperiantur eodem die confecti, & neſcitur de prioritate, & in vno dicatur lego fundum, in alio, non lego, legatum propter incertitudinem non debetur.in.l.cum proponas.nu.1.C.de codicil.fol.39.

8 Codicillorum confirmationi, an requiratur quòd ſit adita hęreditas.in l.ex teſtamento.nu.1.C.de teſta.manu.fo.58.

4 Codicillus dicitur voluntas perfecta & ſolennis quantum ad adeptionem legatorum.in.l.ſi ita ſcriptum.nu.2.ff.de lega.primo fo.8.

2 Codicis appellatione ſimpliciter prolati venit hic liber.in rub.C.de nouo codice faciendo.nu.3.fo.2.

Cogitari de eo quod quis ignoret, in genere poteſt.in.l.ſancimus.nu.14.C.in quib. cau.in integr .reſtitu. non eſt neceſſaria.fol.99.

8 **Cognati** hodie æqualiter ſuccedunt, ac ſi eſſent cognati. in .l.Certum eſt.numero.1.C. vnde legit.& vnde cognati.fo.11.

Cognati ſunt adæquati agnatis, quia omnes æqualiter ſuccedunt vſq; ad decimum gradum.ibidem.nu.2.

4 Cognati primò nominati admittuntur ad legatum factum cognatis: & his deficiẽtibus proximiores admittuntur ordine ſucceſsiuo.in.l.ſi cocogna.nu.3.ff.de rebus dubijs.fo.108.

Cognati mei dicuntur de genere meo.in.§.ergo.nu.1.in authen.quibus mo. natu.effi.ſui.fo.39.

8 Cognati vſq; ad decimum gradum admittuntur.in.l. in ſucceſsiõe.nu.3.C.de ſuis & litigi.fo.53.

1 **Cognitio** ſuſpecti tutoris qñ pertineat ad iudicem cauſarum criminalium: & qn ciuilium? in. l.omnia.§.item ſolent.nu.5.ff.de offi.præfec.vrb.fo.33.

7 Cognitio ſummaria qualis eſſe debeat, ad cognoſcendum de viribus actoris.in.l.ſi quis alterius.§. ſin vero poſt.nume.1 .C.vbi in rem actio.folio.119.

3 Cognitio cauſæ quæ requiratur & quo iure procedatur quando cõſtat ꝙ quis habet tab.ſed non dicit ſe nolle exhibere.in. l.omnibus.nu.4.ff.quemad.teſt.ape.fo.187.

1 Cognitio quænam adhibenda ſit in danda ſecunda dilatione? in.l.in pecuniarijs.nu.4.ff.de ferijs.fo.72.

6 Cognitio cuſtodum quando dicatur crimen leue.in.l.leuia. ff.de accu.& inſcrip.nu.5.fo.158.

3 Cognitio de qua hic an ſit ſummaria, vel ſemiplena.in .l.ſi quis à liberis.§.ſolent.nu.3.ff.de lib.agno.

5 Cognitio ſummaria, de qua in.§.ſi ſuper rebus. ceſſat poſt ſecundum decretum.in.l.à diuo pio.§.ſi poſt addictum.numero.1.ff.de re iudicata.folio.124.

Cognoſci

8 Cognosci de duobus simul criminibus, num posit. in. l. qui de crimine. nu. 2. C. de accusa. & inscrip. fo. 122.

Cognitio de qua in leg. si vacantia. expeditur iure actionis. in eadem. l. nu. 12. C. de bonis vacanti. & eorum incorp. lib. 10. fo. 10.

Cognitio alicuius causæ licet alicui committatur, & potestas eius tollatur capitaneo: per hoc non dicitur derogari eius iurisdictioni. in. l. tam collatores. nu. 4. C. de re milita. lib. 12. fo. 62.

Cognitio super bonis delatis in fiscum, an sit ordinaria? remisiuè. in. l. facultas. nu. 8. C. de iure fisci. lib. 10. fo. 5.

5 Cognitio summaria quæ fit super quæstione emergenti, super pignore capto, non requirit libellum & sufficit semiplena probatio: non tamen per iuramentum. in. l. à diuo pio. §. si super rebus. nu. 1. ff. de re iudica. fo. 123.

5 Cognitio executionis potest delegari: non ipsa executio. in. l. Cum fidei commis. nu. 3. fo. 134.

5 Cognitio summaria de qua in. §. si super rebus. cessat post secundum decretum. in. l. à diuo pio. §. si post addictum. ff. de re iudi. numero. 1. folio. 124.

5 Cognitio summaria quæ fit super quæstione emergenti, super pignore capto, non requirit libellum. & sufficit semiplena probatio: non tamen per iuramentum. in. l. à diuo pio. §. si super rebus. ff. de re iudi. nu. 1. fo. 123.

5 Cognitio plenaria requiritur, quando oritur contentio inter notarium partē & super confectione instrumenti, vel particulę eius aliter summaria. l. de tabul. ff. de tabul. exhibend. nu. 9. fo. 148.

7 Cognitio alicuius causæ, an videatur mandata, si cui mādatur diffinitio. in. l. non idcirco. nu. 2. C. si contra ius vel vtil. pub. fo. 39.

5 Cognitione simpliciter commissa, vt puta: tibi talem causam committimus. videtur commissa diffinitio, & facta commisio quo ad omnia. in. l. à diuo pio. nu. 11. ff. de re iudicata. fo. 122.

1 Cognitione commissa quando videatur commissum quòd sententietur? remisiuè. in. l. qui procuratorem. nu. 1. ff. de proc. fo. 110.

5 Cognitione simpliciter cōmissa vt puta tibi talē cōmittimus, videtur commissa diffinitio, & facta commisio quo ad omnia. in. l. à diuo pio. ff. de re iudi. nu. 11. fo. 121.

3 Cognito eo qui potest adire cognoscitur qui potest repudiare. in. l. ff. is potest. nu. 1. ff. de acqui. hære. fo. 170.

6 Cognito vno de contrarijs cognoscitur & reliquum. in. l. qui accusare. ff. de accusa. & inscrip. nu. 1. & 10. fo. 160.

5 Cognitum de causa vbi primum est, & in defectum iurisdictionis lex committit alicui executionem, talis executio sine dubio habet omnem cognitionem, quæ requiritur in executione. in. l. à diuo pio. ff. de re iudi. nu. 5. fo. 121.

Cognoscere qui potest de iure & de facto & sententiare secundum formam iuris, est arbiter & non arbitrator. in. l. diem proferre. §. stari. numero. 2. ff. de recep. arb. folio. 149.

1 Cognoscere circa sententiam ex supplicatione est misti imperij maioris. in. l. imperium. nu. 18. ff. de iurisdictione omnium iudic. fol. 49.

7 Cognosci de falso, quando quis posit, per viam exceptionis, & per viā accusationis. in. l. cum quidam. nu. 7. C. de fide instru. fo. 158.

Cognomina debent apponi in scripturis, quando ex appositione sola nominis incertitudo redditur. in rub. prima consti. nu. 8. fo. 2.

Cohabitans cum inimico, an repellatur à testimonio? in. §. si quis vero. numer. 7. in authen. de testibus. folio. 44.

5 Cohæredes duo diuidendo, promiserūt alter alteri, si euinceretur aliquid, si euincitur à cohærede pars, quia non soluit legata, aliter non tenetur de euictione. in. l. inter quos. nu. 4. ff. de dam. infecti. fo. 44.

2 Cohęredes quando posint habere ratā stipulationem factam alteri cohæredi, vt ipsis acquiratur actio. in. l. eius qui. num. 34. ff. de rebus creditis. fo. 23.

2 Cohæres plurium debentium certam speciem, potest soluere partem alterius. in. l. si procurator. §. si ignorantes. num. 2. ff. mandati vel cōtra. folio. 108.

4 Cohæredes non possunt conueniri hypothecaria, pro patribus aliorum qui non sunt soluendo. in. l. legatorum. numero. 1. ff. de lega. secundo. fo. 33.

1 Cohæres pro eo quod soluit quod cohęredi debebatur & pro eo quod soluit plus, agit contra debitorem pignoratitia contraria. in. l. si pignori res. nu. 9. ff. familiæ. erc. fo. 195.

7 Cohæres, qui est soluendo, quando cogi posit pro hærede, ad solutionem collectarum. in. l. placet. numero quadragesimotertio. C. de sac. san. eccle. folio. 15.

6 Coitus qui fit sine colore matrimonij quòd sit punibilis, & qualiter? in. l. si adulterium. ff. ad leg. iul. de adul. & stup. nu. 8. fo. 176.

6 Coitus prohibitus de iure gentium vel naturali, sub colore matrimonij: quando sit punibilis, & quando non. in. l. si adulterium. ff. ad leg. iul. de adul. & stup. nu. 9. fo. 176.

6 Coitus cum meretrice, de iure est impunitus. in. l. verum est. ff. de furtis. nu. 2. fo. 124.

8 Collaterales si sunt in testamento præteriti, vel instituti, quòd testamentum irritatur per querelam. in authen. ex causa. nu. 14. C. de libe. præte. vel exhære. fo. 27.

4 Collatio quòd non habeat locum inter eos qui diuerso iure succedunt. in. l. filium. §. videamus. nu. 1. ff. de bono. posses. contratab. fo. 168.

4 Collatio non habet locum quando emancipatus non facit iniuriam suo. ibid. nu. 2.

Collatio, an fiat inter suos? vbi, quid sic, in profectitijs, non in aduentitijs. in. §. illud quoque. nu. 2. in authen. de triente & semis. fo. 19.

Collatio, quando habeat locum inter suos, nec emancipatos? ibidem. numero. 6.

Collatio per non posidentem, petitur fieri officio iudicis, vel per denegationem actionis. ibi. nu. 8.

Collatio fit tribus modis. ibi. nu. 9.

8 Collatio quo iure fiat. in. l. si soror. nu. 1. C. de collatio. fo. 12.

8 Collatio, est rei propriæ in communi latio facta. in. l. si emancipati. nu. 2. C. de colla. fo. 13.

Collatio, quo iure fuit inducta, ibi recitantur septem iura. in. l. si emancipati. nu. 3. C. de colla. fo. eo.

8 Collatio an habeat locum, quando querela intentabatur. in. l. vt liberis. nu. 2. & 6. C. de colla. fo. 14.

4 Collatio quid sit, vbi quòd est bonorum suorum communicatio. in. l. pater filium. nu. 1. ff. de colla. dotis. fo. 174.

4 Collatio quo iure & qua ratione fuerit introducta. ibi. nu. 2.

4 Collatio inter non descendentes, non habet locum. ibidem. numero. 8. folio. 175.

4 Collatio petitur officio iudicis: vel actione ex stipulatu, si fuit interposita stipulatio. ibid. nu. 9.

4 Collatio habet locum siue ex testamento, siue ab intestato succedatur: & post agnitam bonorum possesionem, vel aditam hæreditatem. ibidem. nu. 10.

4 Collatio quomodo fiat? ibid. nu. 11.

4 Collatio quando habeat locum inter succedentes diuerso iure. in. l. si filius. nu. 1. ff. de colla. bono. fo. 173.

4 Collatio dotis fit inter succedentes de iure ciuili, etiam si non petatur. in. l. quamuis. nu. 1. ff. de colla. dotis. fo. 174.

4 Collatio dotis fuit introducta ab imperatore. ibi. nu. 2.

4 Collatio bonorum fit officio iudicis. ibid. nu. 3.

2 Collatio præbendæ potest fieri procuratori absentis. in. l. labeo: etiam. nu. 4. ff. de iureiuran. fo. 37.

4 Collatio quòd habeat locum quando quæritur ab intestato. in. l. hic titulus. §. si ex dodrante: nu. 2. ff. de colla. bono. fo. 171.

4 Collatio quot modis fiat? in. l. quamuis. §. filiam. nu. 1. ff. de colla. dotis. folio. 174.

8 Collationem facere per denegationem actionis, quis cogitur. in. l. filię. nu. 1. C. de colla. fo. 13.

8 Collectionem faciendi modi. in. l. illam merito. numer. 5. C. de collatio. folio. 14.

Collatiōi obnoxia esse omnia, quę in quartam computanrur. in. l. illud. fine. nu. 1. C. de colla. fo. 14.

4 Collecta & tributum spectant ad legatarium. in. l. his verbis. §. idem testator. nu. 1. ff. de leg. tertiò fo. 67.

6 Collecta si debet imponi vniuersitati pro robaria commissa in ipsius territorio, imponitur pro viribus patrimonij. in. l. ne quid. ff. de incen. rui. & naufra. nu. 5. fo. 136.

Collecta, quòd nō soluatur pro prædijs emphiteoticis, sed perusū hoc non seruatur. in. l. priuatæ. numero. 2. C. de excusatio. munerū. lib. 10. folio. 27.

5 Collecta vniuersitate condemnata pro causa, quæ respicit onus vniuersitatis, vel munus patrimoniale, vel mistum, imponitur pro viribus patrimonij. in. l. si se non obtulit. §. acto. numero. 2. ff. de re iudica. folio. 117.

Collecta imponitur pro munere personali, vt puta quòd quilibet debeat ire ad exercitum. ibi. nu. 3.

Collecta imponitur pro fumante pro onere subeundo super fumantes. ibidem.

Collecta in dubio imponitur pro viribus patrimonij, quando liquet propter quid vniuersitas sit condemnata. ibi. nu. 4.

Et vniuersitate condemnata potest iudex imponere collectam: si illi de vniuersitate nolunt illam imponere. ibi. nu. 6.

Et illi quibus impositum est onus collectæ exigendæ, poterūt elapso certo tempore conueniri & capi insolidum. ibidem.

Collecta si quibus est imposita, & vnus soluere non potest: alij de vniuersitate soluunt per æs & libram. ibi. nu. 8.

7 Collecta quòd imponatur per solidum & libram: & quando per capita. in. l. placet. nu. 57. C. de sac. san. eccles. fo. 16.

Collecta quæ non potest imponi clericis, quòd nõ imponatur eius molendinarijs. ibidem. nu. 63.

6 Collectarum non solutarum occasione, & muneris, personalis ratione, põt est quispiam capi. in. l. placet. nu. 49. & 50. C. de sac. san. ec. fo. 15.

1 Collecta potest imponi vniuersitati pro eius necessitatibus: non vt donetur alicui. in. l. neq; societas. §. quod si nemo. numero. 3. ff. quod cuiusque vniuer. nomi. fo. 112.

4 Collecta imposita per ciuitatem pro soluendo debito ciui: ille ciuis cõtribuit. in. l. ab omnibus. §. si Titio ita. nu. 2. ff. de lega. primo. fo. 25.

7 Collecta quòd imponatur ecclesijs, quando prædia sunt tributaria. in auc. item nulla. nu. 2. C. de episcop. & cleri. fo. 28.

Collecta, quando imponitur personæ pro rebus, inspicitur persona, cui imponitur. in. l. æs quidẽ. num. 7. C. de annonis & tributis. libr. 10. folio. 13.

Collecta, quòd debet imponi secundum qualitatem patrimonij, & nõ secundum numerum personarum: & quando imponatur secundũ numerum personarum: & sic per capita. in. l. ad inferiorũ. nu. 8. C. de apochis publi. & de descriptio. lib. 10. fo. 16.

Collecta, an ponatur per æs & libram? remissiuè. in. l. nihil. nu. 2. C. de superindicto. lib. 10. fo. 14.

Collectam imponere, qui possint. ibidem. nu. 3.

6 Collecta an imponatur per solidum & libram, vel per capita vniuersitate damnata? remissiuè. nu. 13. fo. 205.

Collectã pro quibus dominus subditis suis imponere potest? in. l. placet. nu. 1. C. de excusa. mu. lib. 10. fo. 27.

Collectam an teneantur alij de ciuitate soluere, pro eo qui soluere non potest. in. l. cum diuus. numero. 2. C. de omni agro deserto. libro. xj. folio. 48.

Collectam pro emendo granum tempore caristiæ, tenentur soluere diuites, & pauperes. & est onus patrimoniale. in. l. quoties. nu. 1. & 3. C. vt nemini liceat in emptio. specie se excusa. lib. 10. fo. 18.

Collectam quis imponere possit? in. l. cum qui. nu. 24. C. de mulieri. & in quo loco. &c. lib. 10. fo. 29.

Collecta dicitur quæ non habet certam formam: sed variatur secundũ superioris voluntatem. ibi. nu. 27.

Collecta, quibus imponi possit? ibidem. nu. 28.

Collecta, qualiter imponatur? ibi. nu. 29.

Collectæ munus, an diuidatur in sordidum, & non sordidum? ibidẽ. numero. 30.

Collecta, quòd non possit imponi ecclesiæ, nec clericis. ibi. nu. 32.

Collectam quem non soluisse, ex libro exactoris dignoscitur. in. l. ducẽnarij. nu. 4. C. de exactoribus trib. lib. 10. fo. 14.

7 Collectam quem nõ soluisse, probatur si in libro soluentium non reperitur. in. l. cum quis. nu. 3. C. de reb. cred. fo. 134.

5 Collectarum solutionem, an quis euitet cedendo feudo. in. l. is cum quo. nu. 3. ff. de aqua plu. arcen. fo. 49.

Collectas, census, & datia soluit, qui prædia suo nomine possidet. in. l. hi penes. nu. 3. C. de agrico. & censi. lib. xj. fo. 44.

Coloni censiti, & adscriptitij, liberi sunt: & proprium habere possunt. ibidem. nnmero. 4.

9 Collectæ dicuntur quæ imponuntur personæ pro rebus: nec clericis, nec forensibus possunt imponi. in. l. rescripto. §. vlt. ff. de mune. & hono. nu. 4. fol. 245.

1 Collega non punit alterum collegam eius iurisd. impediens. in. l. omnibus. §. is videtur. num. 7. ff. si quis iusd. non obtem. fo. 56.

Collega, an prius conueniendus sit, quàm eius nominator? remissiuè. in. l. quoniam. nume. 3. C. de conueniendis fisci debitoribus. libro. 10. folio. 6.

Collegia, quando conueniantur pro alio collega? in. l. quoniã, nume. 1. C. de conueniẽdis fisci debitoribus. libr. 10. folio. 6.

6 Collegia, quæ fiunt causa religionis vel misericordiæ, dicuntur licita de iure ciuili. in. l. sodales. ff. de colleg. illicit. nu. 6. fo. 147.

1 Collegia regulariter sunt illicita. in. l. ex hoc iure. nu. 7. ff. de iusti. & iure. fol. 7.

6 Collegia illicita facientes qualiter teneantur. in. l. illicitum. num. 1. ff. de collegijs illici. fo. 147.

1 Collegia quæ sunt licita? remissiuè. in. l. neq; societas. nu. 1. ff. quod cuiusq; vniuer. fo. 112.

7 Collegia approbata possunt facere statuta de his, quæ pertinent ad eorum iurisdictionem. in. l. per iniquum. num. 2. C. de iur. omni. iudicum. folio. 117.

7 Collegia approbata possunt dare suis rectoribus iurisdictionem. in. l. per iniquum. nu. 1. C. de iur. om. iud. fo. 117.

7 Collegia possunt facere contractus per decretum collegij sine superiore: nec est necessarius syndicus cũ collegium præsens contrahit, & cũ vno collegiato, collegium potest contrahere. in. l. explicito. §. si autem nu. 1. ff. ad senatuscon. trebel. fo. 142.

6 Collegia quę pietatem respiciunt, sunt approbata. in. l. si mãdati. versi. sed religione. ff. de colleg. illicit. nu. 1. fo. 147.

1 Collegia licita in pertinentibus ad ipsos collegiatos, possunt statuta facere. in. l. res populi. nu. 6. ff. de iust. & iure fo. 9.

6 Collegia possunt facere leges & statuta inuicem. l. sodales. ff. de colleg. illicit. nu. 2. fo. 147.

Collegium simul habitantes possunt facere licitum, & poterunt facere syndicum. nu. 3. fo. eo.

Et tres vel quatuor scholares simul habitãtes possunt facere collegiũ. ib.

Omnes qui habent multa facere & tractare simul, possunt facere collegium approbatum. ibid.

6 Collegium quot personæ constituant. in. l. sodales. ff. de colleg. illicit. nu. 4. fo. 147.

6 Collegia ex quibus causis cõstitui possunt. in. l. sodales. ff. de colle. illic. nu. 5. fo. 147.

6 Collegia pluriũ exercentium artes in ciuitate, sunt illicita. in. l. sodales. ff. de colleg. illi. nu. 8. fo. 14C.

6 Collegia licita per quas personas regi possint. in. l. sodales. ff. de colleg. illicit. nu. 12, fo. 147.

De esse Collegij est, q̃ habeat Rectorem. ibid.

6 Collegia sunt sub iudicibus secularibus, & milites collegia facere non possunt. in. l. mandatis. ff. de colleg. illicit. nu. 1. fo. 147.

Collegij priuilegio, qui est in collegio alicuius artis, si artem non exercet, non gaudet. in. l. qui sub prætextu. nu. 1. C. de collegiatis, & chartopatris. lib. xj. fo. 38.

Scholaris si non intrat, non gaudet priuilegio scholarium licet sit in matricula. ibidem.

Collegij priuilegio num gaudet prioris, qui in aliud transit? ibidem. numero. 2.

Collega vnus vbi de vno collegio remouetur, & alius illius loco subrogatur, hoc debet fieri de voluntate eorum qui præsunt. ibidem. numero. 3.

Collegijs diuersis quando quis possit inesse. ibi. nu. 4.

7 Collegio clericorum potest relinqui. in. l. j. nu. 1. C. de sacrosanctis ecclesijs. fo. 9.

Et relictum collegio non vitiatur. ibi. nu. 2.

4 Collegio excommunicato, an suffecti loco mortuorum sint excommunicati? Remissiuè: in. l. quod rerum. §. & si nauem. nu. 4. ff. de legatis primo. fo. 9.

7 Collegio licito & cuilibet de collegio potest relinqui. in. l. habeat vnusquisq;. nu. 2. C. de sacrosan. eccles. fo. 9.

7 Collegio illicito ratione sectæ relinqui non põt nec singulis de tali collegio. in. l. cum senatus. nu. 1. ff. de reb. dubijs. fo. 108.

4 Collegio iudęorum relinqui non potest, licet non sit reprobatum ratione sectæ. ibidem. nu. 2.

Collegio frustratorum relinqui potest ibi. nu. 4.

6 Collegium gaudentium, vel fratrum de pœnitẽtia, tertij ordinis sancti francisci, habent immunitatem ab honoribus & oneribus. in. l. semper. §. vlti. nu. 1. ff. de iure immu. fo. 247.

Et qui sunt de collegio artis, & non exercent artem, an gaudeant priuilegio. ibidem.

1 Collegium, corpus, & societas differunt. in. l. bona. §. à municipibus. nũ. 1. ff. de bonorum possessionibus. fo. 162.

6 Collegium laicorum coram laico conuenitur: ecclesiasticorum, coram ecclesiastico. in. l. sodales. ff. de colleg. illi. nu. 14. fo. 147.

6 Collegium in quo sunt clerici & laici, coram quo iure conueniantur. in l. sodales. ff. de colleg. illic. nu. 15. fo. 147.

Et Personæ quænam possint esse in Collegio? ibidem. nu. 16.

Fœminæ possunt esse in collegijs quæ celebrantur, vt dentur eleęmosinæ. ibidem.

Et monachus vel clericus q̃ non possit ingredi aliquod Collegium sine licentia superioris. in. l. sodales. ff. de colleg. illic. nu. 17. fo. 147.

6 Collegijs duobus quando quis inesse possit? in. l. sodales. ff. de colleg. illic. nu. 18. fo. 146.

6 Collegium deserere quod quis intrauit, quando possit? in. l. sodales. ff. de colleg. illic. nu. 19. fo. 147.

Collegia licitè, qua leges & quę capitula licitè inter se faciant. n. 29. f. eo.

Collegia possint facere syndicum, & coadunationes pro eorum iustitia conseruanda. ibidem.

Collegia qualiter dissoluantur. nu. 21. fo. eo.

Collegio dissoluto quid fiat de rebus ipsius collegij? nu. 22. fo. eo.

Collegij bona quãdo dissoluto collegio debent diuidi inter illos de vniuersitate, qualiter diuiduntur. nu. 23. fo. eo.

Collegij priuilegia an pereant destructo collegio. ibi. nu. 24. fo. eo.

6 Collegiũ quod nõ habet rectorẽ, põt conuocari per antiquiorẽ de collegio, vel p eũ, q pferẽ in sententijs dicẽdis. & ipsis nõ eũtibus põt ad electionẽ ipsis nõ expectatis pcedi. i. l. decur. repe. ff. de decur. n. 4. f. 244.

1 Collegium vt sit non requiritur quòd habeat caput. in. l. nulli. nu. 2. ff. quòd cuiusq; vni. no. fo. 122.

5 Collegium, vel ciuitas, si occupauit aliquã rem mala fide, illa mala fides purgatur mortuis his, qui ab initio sciuerunt. in. l. potest pluribus. nu. 3.

Collegium

de vsucap.& vsurpa.fo.110.

6 Collegium tres homines faciunt,& etiam ciuitatē.in.l.prætor.la.ij.ff.vi bono.rapto.nu.1.fo.135.

6 Collegum & populus est capax vsusfructus.& ibi de ratione inter here ditatem repræsentatam,& in alijs personis repræsentatis. in. l. vsusfru. ctus.ff.de stip.ser.nu.5.fo.67.

7 Collegium iudiciorum est reprobatum:& ipsi non potest relinqui.in l.quod cornelia.nu.1.C.de iudæis & cælicolis.fo.31.

7 Collegium dicitur vnum corpus.in.l.rem in presenti.§.rei vxoriæ act. nu.2.C.de rei vxo actio.fo.184.

4 Collegium quod fit ad primum actum,dicitur à lege approbatum. in l.cum senatus.nu.4.ff.de rebus dubijs.fo.108.

6 Collegium doctorum,vel scholarium ꝙ sit approbatum de iure ciuili. in.l.sodates.ff.de colleg.illi.nu.7.fo.147.

Collegium religionis si ita instituitur vt personæ dicantur ecclesiasticę non potest institui sine authoritate summi Pontificis.ibid.& suprà.nu. mero.6.

5 Colere fundum in quem creditor est missus, quis debeat? in.l. prætor ait.ff.de bo.aut.iudi.pos.nu.1.fo.138.

Coloni & censiti,sunt homines liberi.in.l.cum satis. nu .4. C.de agric. & censi.lib.xj.fo.47.

Colonus an possit deserere culturas agrorum,etiam si dominus nouet pacta,si statutum dictat quòd non possit eas deserere. ibi.nu.8.

Colonus remanens ius coloni,tenetur solitam fructuum restitutionem facere.ibi.nu.14.fo.48.

Coloni qui colonia finita,perseuerant in ea,consuetum affictum præ. stare tenentur.in.l.quisquis.nu.1.C.in quibus cau.colo.cap.censi.do. ac cu.pos.lib.xj.fo.48.

6 Coloni debent condictionem furtiuam.in.l.si apes.§.j. ff. de furtis. nu. 1.fo.122.

Coloni originarij non liberantur ex priuilegio,nec ex censu non solu tione.in.l.originarios.numero.2.C.de agricolis & censitis.libro.xj.fo. lio.45.

2 Colono partiario defuncto,an tale ius transeat ad hæredes.in.l. si mer ces.§.vis maior.nu.9.ff.de loca.& conduct.fo.131.

3 Colono quis stare tenetur,quando res in ipsum transfertur ex necessita te,secus si ex voluntate.in.l.diuortio.nu.7.ff.sol.ma.fo.9.

2 Colono quando fiat remissio mercedis.in.l.si merces.§.vis maior. nu. 6.ff.de locato & conducto.fo.130.

Colonum esse,vel inquilinum,probatur,quando per decem annos re. spōdit de pensione,vt inquilinus,vel reditu,vt colonus.nu.2.C.de agri co.& censi.lib.xj.fo.46.

Colonus,quando possit refricare quæstionem dominij.ibi.nu.4.

Colonus,quando duo se asserunt dominos fundi,quem colit,potest in se fructus retinere,satisdando ei,qui pro se sentētiam reportabit. ibid. nu.15.

3 Colonus quando teneatur facere aggeres & fossata.in.l.impensæ.nu.1. ff.de impen.in reb.dot.fac.fo.36.

2 Colonus potest facere expensas vtiles & necessarias.in.l. colonus. nu.1. ff.de locato & conducto.fo.133.

Colonus propter pensionem nō solutam,potest de fundo expelli. ibi. nu.2.

Et colonus licet expellatur,tamen conuenitur ad pēsionem debitam. ibi.nu.3.

Colonus licet expellatur propter non solutam pensionem:tamen repe tit expensas.ibi.nu.4.fo.134.

7 Colonus si debeat vnum denarium pro pensione rei emphyteoticæ si non soluit cadit à iure suo.in authen. qui rem.numero.5.C.de sac.sanct. ec.fo.26.

5 Colonus meus tradendo rem meam,quando priuat me possessione. in l.possideri.§.in amittenda.nu.2.ff.de acquiren.pos.fo.85.

Colonus tenetur potius fructus vendere domino quàm alij.in.l. perpē sa.nu.3.C.de metalla.& metal.li.xj.fo.36.

5 Colonus dicitur habere ius in re, si in contractu locationis est apposi ta hypotheca omnium bonorum & non potest expelli per singularem successorem.l.ait prætor.§.quod autem ait.ff.de superficiebus. nume ro.6.fo.159.

Colonus qui facit cultiuari arbores,vel vineas, per inexpertos, si præ. dia efficiantur ex hoc deteriora,tenetur domino.in.l. emphyteoticari. os.nu.2.C.de mancipijs & colo.patri.li.xj.fo.51.

Colonus adscriptitius,transferri de loco ad locum,an possit. in.l. que. madmodum.numero.7.C.de agrico.de censi.lib.xj.fo.44.

4 Colonus non tenetur facere fossata perpetua,sed quæ sunt ad vtilitatē temporis quo conduxit.in.l.prædia.§.ita legatum.nu.2.ff.de fundo in structo & instru.legato.fo.84.

Colonus,licet alienari non possit,tamen de vno prædio ad aliud trāsfer tur.in.l.diffinimus.nu.1.C.de agrico.& censi.lib.xj.fo.45.

Colonus & adscriptitius in quo differant.ibi.nu.3.

Item colonus & inquilinus.ibi.

5 Colonus,vel alius,qui detinet,si constituit se alieno nomine possidere? an ex hoc quæratur alteri aliqua possessio.in.l.quod meo.nu.9.ff.de a. quiren.possessio.fo.93.

5 Colonus possidet,quando interuertit possessionem domino.l.prætor ait.§.dejcitur.ff.de vi & vi armata.nu.2.fo.152.

5 Colonus non debet admittere emptorem,vel procuratorē,nisi sibi do. ceatur de emptione & procuratione.l.colonus.ff.de vi & vi armata.nu. 2.fo.154.

5 Colonus si ejcitur de possessione,vel de ea exijt,quando præiudicet do mino.in.l.peregrè.§.quibus explicitis.numer.1.ff.de acquir.posses. fo. lio.97.

Colonus conuentus si respondet,non nominando dominum,si fuit cō demnatus,& facta executio,non pręiudicat domino.ibi.nu.4.

Et ratio differentiæ quo ad missionē inter possessionē quam retineo p me.& illam,quam retineo per colonum.ibi.nu.2.

2 Colonus,quòd non possit fundum ita exfructuare vltimo anno, quòd fructus anni sequentis extenuetur.in.l.& hęc distinctio.§. cū fundum. nu.3.ff.de loca.& conduct.fo.132.

2 Colonus remanēs in fundo,quanto tempore remanere debeat, vt videa tur facta,recōductio arbitratur bonus vir.in.l.item quæritur.§.qui im pleto.nu.12.ff.de locato & conducto.fo.128.

2 Colonus si remanet in conductione,videtur reuocata conductio & du rat pignoris obligatio ipsius conducentis,non tertij.in.l. item quæri. tur.§.qui impleto.numero primò. &.3.ff. de locato & conducto.fo. lio.127.

5 Colonus nullo modo possidet.in.l.non solum.§. quod vulgo.nu. 3.ff. de vsucap.& vsurpa.fo.110.

Colonus qui fundos steriles reddit bonos & fertiles sua cultura, non potest per dominum de cultura remoueri: nec de eis pensio augeri.in l.quicunq;. numero.4.C. de omni agro deserto. libro vndecimo. fo. lio.49.

Colonus qui ex forma statutorum non potest fundum deserere intra quinquennium sub pœna,licitè deserit,si est factum sterile. in. l. si quis. numero. 4. C. de agrico.l.& censitis. libro vndecimo. fo. lio.43.

Colonus potest fundum deserere,si dominus ipsum molestet in cultu. ra,vel pacta innouauit.ibi.nu.5.

3 Colonus ante diuisiōem fructuum non deducit impensas.in.l. fructus. nu.5.ff.sol.ma.fo.8.

5 Colonus tradens fictè,non priuat dominim possessione.in.l.quāuis.§. si conductor.nu.1.ff.de acqui.pos.fo.95.

Colonus,qui verè vendidit,& tradidit,licet semper domino pensionē soluat:tamen ipsum dominium possessione priuauit.ibi.nu.3.

7 Colonus priuati ob non solutionem,quādo cadat à iure suo.in aut.qui rem.nu.2.C.de sac.san.ec.fo.26.

7 Colonus dicitur habere ius in re,qn̄ de locatione est factum instrumen tum,& obligauit omnia bona hincinde pro obseruatione.in.l. empto. rem.nu.2.C.de loca.& conduct. fo.177.

2 Colonus,vt cogatur stare in locatione cautelæ. in.l. qui fundum. nu. 3. ff.de loc.& conduct.fo.131.

8 Colonus qui pro fundo ei locato,promisit reddere medietatem,nō de. ducit expensas.in.l.hoc fructuum.nu.1.C.de fructib.& litium expen. fo.77.

2 Colonus,quòd non debeat expelli intra biennium,& quando intra tri ennium.in.l.quæro.§. inter locatorem.numero.2.ff.de locato.& con. ducto.fo.132.

8 Colonus si per triginta annos non soluit pensionem, non præscribit. in.l.male agitur.numero tertio.C.de præscript. xx. vel.xl.annorum. folio.60.

Colonus licet non præscribit rem,præscribit tamen actionem.nume. ro.4.

6 Colonus quòd sit dominus fructuum , postquam sunt percepti, & à terra separati.in.l.eum qui.§.j.ff.de fur.nu.1.fo.121.

2 Colonus vbi per casum inopinatum superlucratus est,pensio augetur & quando.in.l.si merces.§.vis maior.numero.2.ff.de loca.& conduct. folio.130.

Colonus nostri temporis,qui pacto rupto vadit ad colendas terras a. liorum,si possessiones remanēt incultæ,tenetur ad tributa.in.l.omnes. nu.4.C.de agri.& censi.lib.xj.fo.45.

Et quando etiam teneatur dominus,ad cuius prædia accessit.ibi.

1 Coopertura libri an dicatur esse de libro.in.l.si quis.§. si inuitum.numero.35.ff.de edendo.fo.78.

6 Comparere verbum,est generale ad omnes cōtractus no minatos.& diuersum à verbo emere,seu ven dere.in.l.si cum patruis. numero primo.C.de rerum permutatione.fo lio.166.

1 Comes etiam si possidet comitatum, tamen potest petere vt declaretur comes.in.l.vti frui.§.vtrum.nu.2.ff. quib. mo.vsuff.amit.fo.181.

Comes effectus clericus,desinit esse comes.in.§.sed neq;.nu.3. in aut. de sanctiss.episcopis.fo.60.

4 Comes qui reprobauit quædam facta in sacro, videtur alia approbare. in.l.legata.nu.7.ff.de legatis primo.fo.9.

4 Comes concedens alicui quicquid iuris habet in tali loco, non valet concessio nisi appareat de iure cõcedentis.in.l.si sic legatum.§.si mihi.nu.4.ff.de legt primo.fo.21.

6 Commeatum remeatumq;, si eundi & redeundi dicat, quatenus accipi debeat.in.l.relegati.ff.de pœnis.nu.5.fo.202.

Licentia si est data alicui euudi, an videatur data & redneũdi?ibi.

2 **Commendo** idem est quod depono.in.l. publia meuia.nu.2.ff.depositi vel contra.fo.103.

2 Commendare & deponere idem sunt.in.l.lucius.num.1.ff.depositi vel contra.fo.103.

8 **Comminatio** fit in peremptorijs, vt si citat⁹ perẽptoriè nõ venerit, pcedat cõtra eũ ad vlteriora, secũdũ partis petitionẽ.in.l.cõsentaueũ.nu.3.C.qũo & qñ iudex.fo.64.

6 **Commentarienses** quatuor qui pręerant carcerib⁹ si extorserũt pecuniam, omnes tenentur pro vno quadruplo.in.l.si in rixa.ff.ad leg. iul. de sica.nume.8.fo.180.

7 Comitatensis si acquirat à ciue, allibratio fiet secundùm cõditiõem possessoris.in.l.placet.nu.44.C.de sac.san.eccle.fo.15.

3 **Commissarius** qui potest alienare res hæreditarias, nõ debet prius incipere ab immobilibus quàm à nominibus debitorum.in.l.magis puto.§. imprimis. nu. 2. ff. de reb.eo.fo.95.

5 Commissio iudicis facta nuntio, quòd citet personaliter vel ad domũ, sufficit: idem si committit simpliciter, quòd citet. in.l. dies cautioni. §. prætor ait.nu.13.ff.de dam.infe.fo.28.

4 Commissio si est facta duobus fideicommissarijs, quod eligant pauperes, debent simul eligere.in.l.si tibi.§.vni⁹.nu.2.ff.de optio.lega.fo.79.

4 Commissum alicui in liberam eiusvoluntatem.intelligitur quod dolus absit.in.l.fideicom.nu.5.ff.de leg.tertio.fo.52.

3 Committens delictum propter ꝙ bona veniant distrahenda, an creditor habens domum pignoratam potest illam defendere.in.l.cum aliter §.seruus.nu.1.ff.de sena.Sylla.fo.192.

6 Committẽs delictum in ista ciuitate Mediolani, nõ põt ꝓ delictis alibi commissis puniri, licet aggrauent delictum hîc commissum.in.l. si cui §.sacrilegium.ff.de accusa.& inscrip.nu.6.fo.159.

Fur qui hîc Mediolani commisit vnum furtum: & alibi commisit plura furta quia furta alibi commissa qualificant furtum hîc factum, ideò acrius punitur, & suspendi potest.ibidem.

7 Committere in legem dicitur, siue quis faciat contra legem, siue faciat fraudem legi.in.l.non dubium.nu.7.C.de legi.& consti princ.fo.32.

1 Committere qui nam possint.in.l.illud.§.si decuriones.nu.1.ff.quod cuiusq; vniuer.nomine.fo.113.

2 **Commodatarius** num rem commodatam reportare debeat, ex personarum qualitate ppendi facile potest.in.l.eum qui.§.sed si dum.nu.2.ff.commo.fo.81.

2 Commodatarius ad hoc vt teneatur de culpa, necesse est quòd commodatum fiat gratia ipsi⁹ & ex forma positionũ.in.l.si vt certo.§. interdũ.nu.2.ff.commodato.fo.80.

8 Cummodatarius, quòd exigat rem à fure: quomodo intelligatur. in.l. manifestissimi.§.sed cum in secundum.num.1.&.3.C.de furt. & seruo corrupto.fo.6.

2 Commodatarius si rem non restituit, ratione harum legum, verum æstimabit res vel possessio, quæ pertinebat ad commodantem.in.l.commodare.nu.3.ff.commodati.fo.82.

2 Commodati qui egit contra commodatarium pro re commodata deteriorata, vel furto per eum subtracta, quando poterit agere actione legis aquiliæ.in.l.si vt certo.§.si duobus vehiculum.nu.3.&.15.ff.commodati.fo.81.

2 Commodatum aut depositum si vendideris, ad quod sit mihi agẽdum in.l.si cum seruum.nu.4.ff.de rebus creditis.fo.17.

2 Commodatum in dubio pręsumitur rogatu commodatarij.in.l.si vt certo.§.interdum.nu.3.ff.commodati.fo.82.

Commodatum ne restituatur, interdici potest.in auth.de deposi. & denunci.inqui.nu.3.fo.39.

2 Cõmodatum à precario in quo differat.& ratiõem diuersitatis habes in l.in commodato.§.sicut.nu.2.&.5.ff.commodati.fo.82.

Commodauerit, accipitur largè pro mutuauerit.& quomodo.in.l.sciant.nu.2.C.de his qui ex pub.ratio.mutu.pecu.accip.lib.10.fo.8.

Commoditas qua quis priuatur, si respicit commodũ certæ personæ, illi applicatur.in.§.si qs.nu.6.in auth.de hære.& fal.fo.3.

4 Commodum quis nõ debet consequi ex eo quod quis est nixus impugnare.in.l.ita tamen.§.qui suspectam.nu.1.ff.ad senatusconsultum trebel.fo.148.

4 **Commune** qui dedit officium alicui per menses sex inci. in kalẽ.proxi.si non potuit exercere ad quid teneatur.in.l.si vsufru.nu.4.ff.de vsuf.leg.fo.71.

Commune quod est, meum est.in.l.forma.nu.1. de venditi.rerum fisca cum priua.communiũ.lib.10.fo.8.

1 Commune qđ est meũ est.in.l.si cum vno.nu.1.ff.si ex noxali causa aga.fo.67.

Commune perusij statuit, quòd omnes possessiones essent tributarię, & quòd collecta esset onus reale.in.l.si diuiua.nu.2. C. de exactoribus tributo.li.10.fo.16.

6 Commune quod est, ꝙ sit meum ex interpretatione, nõ verè.in.l.id ꝙ nostrum.ff.de reg.iur.nu.1.fo.261.

2 Commune quòd sit meum.in.l.ordinarium.§.potestatis.num.2.ff. de peculio.fo.97.

5 Commune cum vult aliquid vendere quòd sit cõsilium.l.prætor ait.ff. ne quid in loco publico.nu.1.fo.149.

3 Commune ꝙ est, an propriè meũ sit: & an alienato vsufructu res sit mea & quid si est alienata proprietas.in.l.si testamento.nu.1.&.2. ff. de cõdi.insti.fo.159.

4 **Communem** vsum loquendi, probandi practica.in.l.labeo.nu.6.ff.de supellectili leg.fo.87.

Et ad probandum communem vsum loquendi testis debet dicere in ratione dicti, quia per dictum tempus audiuit.ibi.nu.7.

Et si testis interrogatus super communi vsu loquendi, quomodo scit, si respondet quòd ita communiter audiuit dicere, probat.ibi.nu.8.

Et articuli in communi vsu vtendi, qualiter formentur, & super eis habeant deponere testes.ibi.

Et testis deponens super communi vsu vtendi, si inrerrogatus quot psonas vidit vti.qualiter respondeat.ibi.nu.10.

Et articuli super communi vsu intelligendi qualiter formentur, & sup ipsis testes habeant deponere.ibi.nu.11.

2 Communi periculo, & cõiter: & quilibet tenetur insolidum, idẽ signát in.l.si vt certo.§.si duobus vehiculum.nu.4.ff.commoda.fo.81.

5 Communicandum, quod per extensionem aliquis creditor consequitur, quando sit.l.pupillus.ff.quæ in frau.cred.nu.1.fo.145.

3 Communioni perstare inuictus cogitur nemo.& quando.in.l.si nõ sortem.§.si centum.nu.1.ff.de condi.indeb.fo.52.

4 Communis vsus loquendi debet probari qñ quis in eo se fundat.in.l.vino.§.illud.nu.2.ff.de triti.vino & oleo lega.fo.80.

4 Communis vsus loquendi præualet omni constitutioni. in.l. talis scriptura.nu.2.ff.de legatis primo.fo.10.

Communis vsus loquendi, vt dicatur communis, debet esse longus, saltem decem annorum.in.l.si vt propinitis.nu.99.C.de dignitatibus. libro.12.fo.55.

7 Communis vsus loquendi præfertur propriæ significationi.vin.nõ dubium.nu.11.C.de legi.& consti.prin.fo.33.

4 Communis vsus loquendi, licet non sit propria significatio: tamen propriæ significationi præfertur, & locum habet in statutis.in.l.j.nu.2.ff. de suis & legiti.hæredi.fo.186.

4 Communis vsus loquendi dat significationem rei: & an sit propria significatio vbi dicitur quòd est figuratiua.in.l.labeo.nu.1.&.4.ff.de supellectili leg.fo.86.

Et cõmunis vsus vtendi vt dicatur probatus quantum tempus requiratur.quòd idem quod in cõi vsu loquendi.ibi.nu.9.fo.87.

Communis vsus loquendi, quòd probari debeat, quando quis in eo se fundat.in.§.cum igitur.nu.2.in auth.de non eligen.secundo nub.fo.7.

4 Communis vsus loquendi, est probandus ab eo qui se in illo fundat.in. l.si qs seruum.nu.2.ff.de conditio.& demonstratio.fo.125.

6 **Communitas** nõ potest concedere repręsalias propter factum sui subditi, quem non põt iure ordinario coercere.in.l.si dolo malo.§.habet itaq;.nu.1.ff. si quis test. lib. esse.fo.131.

5 Communitas, si patitur quem esse semel de priorib.vel tanquam consiliarium in consilio proponere, ex tali actu inducitur quasi posses.ibi.

Cõmunitates in pręiudiciũ ciuitatis, nõ possunt inter seipsas diuidere sine ei⁹ licẽtia.in.l.propter.n.10.C.de metropoli Beryto.li.xj.fo.38.

4 **Comitatenses** si tenẽtur soluere ex forma statuti salariũ potestati: si aliqua villa existimaꝛ, cæteri tenenꝛ ad totũ.in.l.ab oĩbus.nu.1.ff.de lega.primò.fo.25.

6 Comitatensis natus in ciuitate, an sit ciuis? vel ciuis natus in comitaten. an sit comitatensis? in.l.municipem.ff.de iure.nu.3.fo.238.

Differentia inter comitatensem & ciuem de iure ciuili est: quia comitatensis ad maiora onera tenetur, quàm ciuis.nu.4.

Comitatenses qui plus distant, minus grauantur.in.l.pro locis.nu.1. C. de annonis & tribu.li.10.fo.13.

Comitatiui soliti portare granũ clusinũ ad ciuitatem perusij, non possunt vrgeri, vt portent ad alium locum longiorem.in.l.rem priuatam. nu.1.de priuile.domus augustæ.li.xj.fo.52.

1 Comitatus probatur per terminos designatos.in.l.omnia.§. cũ vrbem. nu.3.ff.de offi.præfec.vrb.fo.32.

5 Comites, Barones, qui habent regalia, possunt pœnam pecuniariam minuere, non pœnam infamiæ, vel aliam non pecuniariam.in.l.acta apud se habita.ff.de re iud.nu.2.fo.128.

Comites & barones dum sunt in exercitu non possunt conueniri, nec eius officiales.in.l.qui in collegio.nu.1.ff.de excu.tuto.fo.89.

1 Comites Barones Marchiones, Episcopi, & alij habentes dignitatem perpetuam, possunt statuta facere.in.l.omnes populi.nu.8.ff.de iusti. & iure.fo.9.

Comparatio literarum, quòd fieri debeat per peritos: & coram iudice.in.§.sed & si.nu.14.in authē. de instru.cau.& fi.fo.35.

Comparatio literarum, quãdo posit fieri in priuatis scripturis, etiam si priuata scriptura non habeat subscriptionem testium? in.§.illud.nu.1. in authen.de his qui ingre.ad appel.fo.28.

Comparatio literarum, quando fiat in scripturis sumptis ex archiuo? ibi.nu.2.

Comparatio ex quinq; generibus literarum fieri potest.ibi.nu.4.

7 Comparatio instrumenti, ad quod instrumentum fiat.in.l.sed nouo iure.nu.3.C.si certum puta.fo.135.

7 Comparatio literarum, quando fit, requiritur duplex scriptura.in.l.cõparationes.nu.1.C.de æde tnstru.fo.157.

Comparatio literarum ad aliquam scripturam, vt fiat, quid requiratur? in authen.de instru.cau.de fi.nu.4.fo.33.

7 Comparatione literarum, quòd fiat plena fides, & quando.in authen.at si contractus.nu.4.C.de fide instru.fo.157.

Comparatio literarum, quod posit fieri ad librum rationum alicuius. ibid.nu.5.

Comparatio quando fit an sola depositio testium sufficiat.ibidem.numero.6.

8 Comparationi literarum soli omnino non credetur: & testibus de scriptura deponentibus, omnino non creditur.in.l.scripturas.nu.4.C.qui patio.in pigno.hab.fo.106.

3 **Compaternitas** quod non contrahatur per procuratorem.in.l.Gallus.§. forsitan.nu.2. ff. de lib.& posth.fo.113.

4 **Comparatiuum** relinquit formam positiui in exstremo.in.l.legata.nu.2.ff.de legatis primo.fo.9.

2 **Comparens** vel hæres, vel procurator, vt constituat debitorem in mora debet per instrumentũ ostendere se esse talem.in.l.si quis inficiatus.nume.1.ff. depositi vel contra. folio.102.

3 **Compellens** te vt alium instituas incidit hoc edictum.in l.virum.nu.6.ff.si quis aliquem test.proh. fo.197.

8 **Compendiosa** dicitur, quia fit sub compendio verborum.in.l.precibus.C.de impub. & ali. substi.fo.23.

8 Compendiosa facta à milite intra tempus pubertatis valet iure directo, postea obliquatur.in.l.precibus.numero.4.C.de impub.& ali.substi. folio.23.

6 **Compensatio** ex debito naturali, ꝙ non posit opponi. in.l.procurator.§.j.ff.rem rat.habe.nu. 2.fo.113.

2 Compensatio, an obijciatur contra agẽtem conductione indebiti.in.l. cum is.nu.4.ff.de condi.indebi.fo.56.

Compensatio quare contra agentem actione depositi non admittitur. ibidem.nu.5.

3 Compensatio fit in dote, quando quantitas debetur vtrinq;.in.l.si constante.§.si vxor.nu.1.ff.solu.mat.fo.23.

4 Compromittere non est lata culpa.in.l.cum hęreditas.nu.2.ff.ad senatusconsultum trebel.fo.151.

3 Compensatio potest obijci alteri tutori, pro debito vnius tutoris etiam tutela durante.in.l.inter tutores.nu.4.ff.de admini.& peri.tuto.fo.63.

3 Compensatio in actione de dote, quòd non prohibetur.in.l. si filiosa. nu.1.ff.solu.ma.fo.23.

2 Compensatio num posit opponi contra verũ debitorem absolutũ de illo debito.in.l.iulianus verum.nu.36.ff.de condi.indebi.fo.64.

Et vbi aliquid debitur ex obligatione diuisa in plures conditiones, si soluatur, quando posit repeti.ibi.nu.37.fo.65.

7 Cõpẽsatio ad debitũ liquidũ p testes, vel instrumẽta, ad debitũ nõ liquidũ, qñ fieri posit.in.l.compensationes.nu.6.C.de compensatio.fo.167.

Compensatio, quòd opponatur contra executionẽ, & quãdo.ibi.nu.7.

Et quòd compensatio non habeat locum in deposito.ibi.nu.9.

Et an habeat locum vbi prohibetur reconuentio.ibi.nu.11.

2 Compensatio, an tollat debitum ipso iure.in.l.verum est.nu.1.ff.de cõpensatio.fo.100.

Compensatio ad hoc, vt tollat obligationem, satis est quòd notificetur extra iudicium.in.l.verum est.nu.2.ibi.fo.101.

3 Compensatio quantitatis debitę in pecunia ad quãtitatẽ fructuũ quòd non fiat.in.l.diuortio.§.ob donationes.nu.2.ff.solu.ma.fo.9.

1 Compensatio quòd non videtur reiecta eo ipso quòd pronũciat super principali.in.l.si autem.§.si quoq;.nu.1.ff.de nego.gest.fo.116.

7 Compensatio, num fieri posit: vbi in obligatione alternatiua inest species & quãtitas.in.l.cũ ꝓponas.nu.1.C.si maior factus suã ali. &c.f.195.

5 Compensatio de debito puro ad debitum, causa cõditionis implendę, non admittitur.in.l.statuliberos.nu.1.ff.de statulibe.fo.78.

Et remedium, vt compensatio de debito puro, ad debitum causę conditionis implendæ, fiat.ibi.

7 Compensatio, non obijcitur de eo, quod alteri debetur.in.l.eius.nu.1. C.de compens.fo.167.

Et quòd compensatio nõ opponitur procuratori in rẽ suam. ibi.nu.2

Compensationis exceptio, quòd hodie respiciat maximè ipsam actionem.ibidem.nume.3

Et quòd compensationis exceptio, sit in rem.ib.nu.4.

Compensatio de quibus rebus opponatur.in.l.compensationes.numero.1.ibidem.folio.167.

Compensatio de debito nõ liquido ad debitum, per confesionem partis in iudicio, quando opponatur.ibi.nu.5.

1 Compensatio de specie ad speciem, fit partibus volentibus vel iudicis officio.in.l.post actionem.numero.1.ff.si pars hæred.peta.fo.171.

7 Compensatio est vnius debiti, ad aliud creditũ facta cõtributio.in.l.ex causa.nu.3.C.de compensa.fo.166.

Et cõpẽsationis exceptio, potest opponi post sententiam. ibi.nu.1.

Et an debitum posit in compensationem deduci.ibidem.numero.2.

Compensatio, an habeat locum quando aliquid debetur causa conditionis implendæ.in.l.si constat.nu.2.&.4.ibi.

Compensatio quòd fiat ipso iure ad euitationem pœnæ.ibi.nu.6.

Et quòd compensari potest etiam id quod debetur officio iudicis. ibi. in.l.etaim.nu.1.fo.167.

2 Compensatio naturalis debiti: quòd nõ admittitur contra repetentem. in.l.interdum.nu.5.ff.de condi.indeb.fo.55.

2 Compensatio quod nõ fiat etiam quando pecunia petitur, vt species: & sic de specie ad quãtitatem.in.l.cum fundus.§. seruum tuum.nu.8. ff.de reb.cred.fo.16.

2 Compensatio quòd nõ fit propriè exceptio.in.l.qui inuicem.nu.3.ff. de cond.indeb.fo.55.

3 Compensatio quod nõ fiat ipso iure.in.l.quod dicitur.j.num.10.ff.de impen.in reb.dot.fa.fo.35.

7 Compensatio nõ admittitur contra repetentem indebitum.in.l. cum quis ignorans.nu.19.C.de iur.& fac.igno.fo.37.

7 Compensationem extra iudicium opponendi practica est, quod fiat instrumentum, sicut talis opponit compensationem tali dotali debito. in.l.si constat.nu.5.C.de compensa.fo.166.

Compensatio, quòd admittatur de quantitate ad quantitatem, licet diuersi generis.in.l.neq; scriptura.nu.3.ibi.fo.167.

Et an compensatio habeat locum in causa dotis respectu rerum amotarum.ibi.nu.4.

Compensatio de re ad quantitatem, & sic de frumento ad pecuniam, an habeat locum.ibi.nu.5.&.6.

2 Compensationem si mihi agenti ad.x.opponis de.xx.quæ tibi debeo, nõ condemnabor in alijs.x. nisi agatur per viam reconuentionis.in.l.in rebus.§.quod autem.nu.2.ff.commodati.fo.83.

8 **Compilatio** Codicis secũda fuit facta post compilatiõem institutionũ.in.l. qui se patris.nu.8.C.vnde liberi.folio.10.

Compositio super tributis soluendis, quod posit fieri cum soluere debentibus, propter paupertatem.in.l.id ab vna.nu.2.C.de annonis & tributis.lib.10.fo.14.

Compositiones pro tributis sunt seruãdę.ibi.nu.5.

Compositio facta pro ãnnuis præstationibus, vel tributis certo modo soluendis: intelligitur facta in perpetuum.ibi.nu.7.

Compositum quòd differat à suis compositis realiter.in.l.si cõuenerit. §.si quis cauerit.nu.1.ff.de pig.actio.fu.87.

4 **Compressio** & restitutio fiunt iudicis officio non iure actionis.in.l.papinianus tractat.nu.1.ff.ad senatusconsul.trebel.fo.151.

3 **Comprehensum** ex verbis.l. non interpretatur sed declaratur.in.l. Gallus.§. etiam si parente.nu.1.ff.de li.& posth.fo.113.

1 **Compromissa** deducta quando quis omittere dicatur in.l.de rebus.n.2.ff.de recep.arb.f.150.

Compromisso deserto, appellans habebit tantũ tempus ad prosequendam appellationem, quod supererat de biennio facti compromissi.in authen.de appella.nu.7.fo.48.

1 Compromisso in arbitrum de controuersia, quæ vertebatur super certo fundo, cum plena potestate arbitrandi, arbitrator non potest cogere partem, vt det alteri parti aliquã aliam rem de qua non erat contentio. in.l.cum aquiliana.nu.3.ff.de transact.fo.94.

1 Compromisso facto per stipulationem sine pœna an ex sententia oriatur actio.in.l.diem proferre.§.sed si pœna.numero.2.ff.de recep.arb. folio.149.

Compromisso si est apposita clausula, quòd laudum non posit reduci

ad arbitrium boni viri: si aduersarius fuit absolutus, & pœna petatur: an ille contra quē noua petitur, poterit probare laudum iniquum. in. l. iulianus. nu. 7. ff. de condi. inde. fo. 63.
3 Compromissum factum à prælato, an extinguatur eius morte? remissi uè. in. l. si per epistolam. nu. 3. ff. de acqui. hære. fo. 176.
4 Compromissum factum à collegio in quo erant decem homines, non finitur: licet collegium reducatur ad minorem numerum. in. l. quod verum. §. & si nauem. nu. 3. ff. de legatis primo. fo. 9.
7 Compromissum in arbitrum cum iuramento, & pœna, si factum est iuramentum reijcitur. in authen. decernimus. numero. 2. C. de receptis arbitris. fo. 104.
8 Compromissum factum in aliquem sub anomine dignitatis quòd non transeat ad successorem. in. l. qui liberis. §. hæc verba. nu. 4. ff. de vulg. & pupil. sub. fo. 144.
1 Compromissum factum in aliquem vt ferat sententiam de consilio alterius quando valeat. in. l. item si vnus. §. idem pomp. nu. 1. ff. de recep. arbi. fo. 147.
5 Compromissum si fuerit in clericum, & laicum si discordant in electione tertij, vterq; iudex eligit. in. l. iurisperitos. §. cum oriundus. nu. 1. ff. de excu. tuto. fo. 87.
1 Compromissum quod non possit fieri de crimine quando agitur criminaliter etiam si pœna sit pecuniaria. in. l. non distinguemus. §. iulianus. nu. 1. ff. de recep. arb. fo. 149.
1 Compromissum factum ante litem contest. finitur lite contestata: factum post finitur per sententiam. in. l. qui fidem. nume. 4. ff. de postu. folio. 97.
6 Compromissum si est factum in arbitrium alterius ex cōtrahentibus, illo non arbitrante, receditur à persona: secus si in arbitrium tertij. in. l. si quis arbitratu. ff. de ver. oblig. nu. 2. fo. 19.
1 Compromissum si factum vt aliquis examinet negotium vsque ad sententiam & alius sententiet neuter erit arbiter. in. l. si dej meis. §. recepisse. nu. 3. ff. de recep. arb. fo. 147.
7 Compromissum quando comprehendat incogitata. in. l. sub prætextu. nu. 6. C. de transactio. fo. 68.
6 Compromissum si factum est in Titum vt arbitretur de consilio Sempronij, Sempronio nolente consulere, vel quia mortuus est, an arbitrator solus possit expedire? in. l. si quis arbitratu. ff. de verbo. obligationi. nu. 15. fo. 20.
2 Compromissum si conuentum sit, quòd quis possit cognoscere de iure & de facto, pronuntiare tamen de iure, quod erit arbiter. in. l. si societatem. §. arbitrorum enim. nu. 9. ff. pro socio. fo. 114.
6 Compromissum factum in arbitratorem, an extinguatur altero ex cōtrahentibus defuncto? quòd sic, si assumitur super contractu perficiendo: secus si super contractu perfecto, val aliquo accessorio. in. l. si quis arbitratu. ff. de verbo. obliga. nu. 13. fo. 20.
2 Compromissum est factum in aliquem quòd ferat sententiam secundū consilium sapientis, quòd valet. in. l. j. §. si plures. numero. 15. ff. de exercito. actio. fo. 92.
2 Compromissum, quòd sit quædam transactio. in. l. eleganter. nu. 3. ff. de condict. indebi. fo. 52.
Compromissum factum cum iuramēto, & pœna, valet. in. §. quia vero. nu. 2. in authen. de iudicibus. fo. 38.
3 Compromissum si sit factum & dati fideiussores & finito tempore prorogatur: quòd fideiussores non teneantur. in. l. Titius. nume. 1. ff. de excu. tuto. fo. 88.
7 Compromitti quòd possit in aliquem, vt pronuntiet quem restituendum, vel non. in. l. cum scimus. numero. 5. C. vbi & apud quem cog. folio. 100.
1 Compromitti in iudicem ordinarium potest vt arbitratorem in iudicem ordinarium. in. l. sed si in seruum. §. si quis iudex. nu. 1. ff. de recep. arb. fo. 146.
5 Compromitti an possit vt arbitramentum feratur ad consilium sapientis? remissiuè. in. l. illa institutio. numero. 8. ff. de hæred. instit. folio. 127.
7 Compromitti in arbitros an possit vt queat sine libello, & sine lit. contesta. pronuntiare in scriptis & sine scriptis, in authen. offeratur. nu. 15. C. de litis contesta. fo. 155.

Computatio

Computatio simplex erronea, non nocet, in. l. instar. nu. 4. C. de iure fisci. li. 10. fo. 3.
Computatio erronea, non habet vim sententiæ? ibid.
8 Computatio graduum de iure ciuili, attenditur in successione, in matrimonijs ius canonicum. in. l. si auiæ eorū frater, nu. 1. C. de successo. edic. folio. 11.
Computatio erronea vsq; ad triginta annos retractatur, post habet vim sententiæ. in. l. instar. nu. 7. C. de iure fisci. li. 10. fo. 3.
Computatio facta ab eo ad cuius officium spectabat, quos effectus producat? in. l. instar. nu. 6. C. de iure fisci. li. 10. fo. 3.

Concedens

6. Concedens alicui vsumfructum fundi: si constituit se nomine eius possidere, videtur tradidisse, & naturalis illi acquiritur. in. l. quòd meo. numero. 5. ff. de acquir. possessione. fo. 93.
Concedens alicui itineris seruitutem, vel actus, si constituit si nomine illius possidere: an ex hoc videtur ius constituere? quòd non, nisi probetur constituentem posteà iuisse per fundum nomine ipsius, ad fundum dominantem. ibi. nu. 6.
1 Concedere plenam administrationem, & liberam idem est & si dicitur ꝙ possit facere quicquid ipse dominus facere posset est idem ꝙ concedere liberam. in. l. procurator. ij. numero. 2. & 3. ff. de procurator. foloi. 110.
7 Concedo tibi plenam administrationem: & concedo tibi liberam administrationem, est idem. in. l. si procurator. numero. 2. C. de procura. folio. 79.
Et idem important illa verba: vt possit facere omnia, quæ ipse dominus posset. ibi. nu. 3.
5 Concedo verbum, continet simplex mandatum. in. l. ad eum. nu. 1. ff. de donationibns. fo. 71.
Et cessio in corporalibus habet vim traditionis. ibi. nu. 3.
1 Concedo quicquid habeo infra talem arborem, an ipsa arbor veniat? in. l. omnia. §. cum vrbem. nu. 12. ff. de offi. præfec. vrb. fo. 33.
1 Cōcessa iure canoni. hoc habet, vt in his curetur de minimis: secus in permissis iure speciali. in. l. seio. nu. 1. ff. de in integ. restit. fo. 123.
Concessio facta motu proprio, quando valeat, & importet? in additione. in. l. quisquis. numero. 16. C. de petitio. bono. subla. libr. 10. folio. 2.
Concessio facta cum clausula, non obstante tali lege, valet. ibidem. numero. 11.
Concessio facta motu proprio, quando dicatur facta ad partis postulationem. ibi. nu. 15.
4 Concessio continens beneficium principis, in dubio intelligitur realis. in. l. pater filiæ. nu. 4. ff. de serui. lega. fo. 75.
4 Concessio principis continens aliquid contra ius, facta ciuitati vel vniuersitati, in dubio videtur realis. ibid. nu. 5.
4 Concessio continens priuilegium facta singulari personę quando dicatur realis, vel personalis? remissiuè. ibi. nu. 6.
4 Concessio priuati vel inferioris à principe continēs meram facultatem facti, vt dicatur concedo tibi facultatem adeundi, præsumitur personalis. ibid. nu. 7.
4 Cōcessio priuati quæ refertur ad ius indeterminatè respectu fundi dominantis, dicitur personalis: si determinatè realis, nisi ex qualitate personæ & relicti aliud præsumatur. ibi. nu. 8.
4 Concessione stante de qua suprà masculo hærede vniuersaliter instituto, & filio in certa re & prohibita plus petere posse: tamen filię remanet ius petendi sibi acquisitum ex stipulatione paterna. in. l. vt iurisiurandi. §. si liberi. nu. ff. de operis libertorum. fo. 184.
5 Concessio facta abbati de vendendo ex bonis monasterij pro certa causa: comprehendit alienationem factam per abbatem, partim pro centū, & partim quo alia parte terræ. in. l. aristo ait. nu. 3. ff. de donationibus. folio. 67.
5 Concessio semper intelligitur facta, sine præiudicio alterius. in. l. si finita. §. deinde ait prætor. nu. 4. ff. de dam. infect. fo. 33.
5 Concessum ex duplici causa finali, vna cessante alia remanet. in. l. si ventri. §. j. ff. de priui. cred. nu. 1. fo. 140.
3 Cōcessio facta Titio & suis hæredibus, quomodo intelligatur. in. l. gallus. §. etiam si parente. nu. 4. ff. de li. & posth. fo. 113.
4 Concessio regni hierusalem, facta per Papam regi Carolo, valuit. in. l. id quod apud hostes. nu. 1. ff. de lega. primò. fo. 6.
Concessio dicitur, si officialis infert metum, vt extorqueat pecunias. in. l. nullam. nu. 5. C. de nauicularijs. seu. lib. 11. fo. 33.
1 Concessio prima trahitur ad vltima nō vltima retro ad primam. in. l. excœptum, nu. 1. ff. communia. pred. fo. 188.
Concesso accessorio inseparabili à principali, videtur principale concessum. in. l. quisque. nu. 1. C. de agri. & censi. li. xj. fo. 44.
Idem quando concessio est inutilis. ibidem.
7 Concesso aquęductu vni, quòd possit alteri concedi, si non nocet primo. in. l. aquam quæ. nu. 1. de seruitu. & aqua. fo. 120.
4 Concesso fundo duobus fratribus in feudum, vt præstent quarterium bonis, & quatuor operas, quomodo intelligatur? in. l. si pluribus. nu. 8. ff. de lega. secundò. fo. 35.
1 Concesso haustu aquę, iter tacitè sequitur, & non est seruitus sed accessio in. l. item. §. qui habent. numero. 1. ff. de seruitu. rusticor. folio. 186.
1 Concesso aliquo alicui, an videantur concessa omnia quę ad id sequi possunt. in. l. cui iurisdictio. numero. 5. ff. de iurisdi. omnium iudi. folio. 48.
Et quando aliquid prohibetur, an id quod ex eo est, videatur prohibitum? ibi. nu. 6.
1 Concessum alicui occasione beneficij antea illati dicitur remuneratio. in. l. sed & si lege. C. consuluit. numero. 2. ff. de peti. hære. fo. 169.
5 Concessum per edictum, nō est necesse impetrari à iudice. in. l. j. §. nuntiatio. nu. 1. ff. de no. operis. nuntia. fo. 5.

In Prælectio. Barto.

1 **Concilium** repræſentat nomen populi,in.l.de quibus.j. numero.10.ff.de leg.& ſena.fol.18.

2 Concilium ciuitatis quòd repræſentet totam ciuitatem.in.l.ciuitas.n.2. ff.de rebus credit.fo.18.

Concilium quando vocatur, abſentes extra ciuitatem non ſunt expectandi.in.l.quoties.nu.2.C.de legationibus,lib.10.fo.32.

Item nec infirmi,nec aliter impediti.ibidem.

2 **Concordia** teſtium,quòd non fiat,quando teſtes ſunt impares.in.l.mutuum damus.§.creditum.nu.9. ff.de reb.creda.fo.9.

Et quòd non poſsit concordari dictum teſtes cum dicto partis.ibidem numero.8.

Et cautela eſt vt iudex mittat pro teſtibus, vt declarent dictum, quomodo inter eos videtur contrarietas.ibidem.numero.10.

6 **Concubina** non mutat domicilium, niſi vbi ſe transfert cum maiori parte fortunarum ſuarum.in.l. imperatores.§.antepe.ff.ad municip.& de inco.nu.2.fol.243.

4 Concubina & vxor vtrum differant?in.l.item legato.§.parui.nu.1.ff. de leg.tertiò.fo.59.

3 Concubinarius coitus,qualiter dicatur legitimus?in.l.in concubinatu. nu.3.ff.de concubinis.fo.45.

3 Concubinę an poſsit relinquere miles?remiſsiuè.in.l.miles ita.§.mulier.nu.2.ff.de mili.teſt.fo.165.

Concubinatus, dicitur thorus, ſiue matrimonium. in authen,quibus mo.natu.effi.le.nu.9.fo.32.

5 Concubinatus quòd ſit illicitus de iure canonico,licet licitus ſit de iure ciuili.in.l.in concubinatu.nu.2.ff.de concubinis.fo.45.

3 Concurſus inſtituti & ſubſtituti propter repugnantiam iuris communis, admittitur.in.l.ſi paterfa.nu.1.ff.de hære.iuſti.fo.129.

2 **Concludendi** medium quando minor repetit indebitum,& quando minor vel pupillus.in.l. interdum.nu.9.ff.de condi.indebi.fo.55.

3 Concludendum in actione nego.geſt. qualiter ſit.in.l.ſi eum ſeruum. nu.2.ff.de rebus credit.fo.16.

5 Concludendi in hac actione in factum,modus.l.hac in factum.ff.quæ in frau.cred.nu.1.fo.145.

1 Concluſio in querela inofficio ſi teſtamenti eſt, quòd petat teſtamentum reſcindi.in.l.nam & his.§.huius autem.nu.1.ff.de inofficio.teſta. folio.159.

4 Concluſio libelli in actione ex empto de euictione in.l.qui concubinam.§.ſi hæres.nu.3.ff.de lega.tertio.fo.55.

4 Concluſio libelli denotat qualiter præcedentia intelligantur.in.l.aurelius.§.ſticho.nu.3.ff.de libe.lega.fo.99.

6 Concluſio in libello criminali quòd regulariter non requiratur.in.l.libellorum.ff.de accuſat.& inſcrip.nu.19.fo.156.

5 Concluſio neceſſaria non requiritur in exceptionibus,ſicut in libello, in.l.agere etiam.ff.de excep.ſeu præ.& præiu.nu.5.fo.167.

8 Concluſio libelli in actione hypothecaria qualiter formetur.in.l.actio quidem.nu.2.C.ſi vnus ex plurib.hære.fo.108.

1 Concluſio in libellis criminalibus eſt neceſſaria.in.l.quid ergo.§.pœna grauior.nu.8.ff.de ijs qui not.infa.fo.101.

Concluſio & renunciatio quòd ad materiam productionis teſtium,an differant?in.§.quoniam verò.nu.33.fo.43.

1 Concluſio in libello reſtitutorio.remiſsiuè.in.l.minor.j.§.ſi autem.nu. 3.ff.de mino.fo.135.

1 Concluſio in petitione hæreditatis,in.l.licet.numero.2.ff.de peti.hære. fo.169.

7 Concluſio libelli in iudicio communi diuidundo.in.l.frater tuus.nu.2. C.communi diuidundo.fo.131.

5 Cõcluſio indeterminata,an admittatur in interdicto,quod vi aut clam, & remiſsiuè.in.l.j.§.hoc autem edictum.nu.10.ff.de noui operis nuntia.folio.5.

2 Concluſio in libello in actione hypothecaria.in.l.rem alienam.nu.12. ff.de pigno.actio.fol.90.

6 Concluſio quòd non requiratur in inquiſitione clauſu.ſuper quibus omnibus intendit.& de conſuetudine,quod non ponatur in inquiſitione.in.l.ex leg.iulia.§.ſi publico.ff.ad leg.Iul.de adul.& ſtup.nume.13. fo.167.

5 **Condemnati** plures inſolidum, ita quod vnica ſolutio ſufficiat, poſſunt opponere beneficiũ diuiſionis.in.l.paulus reſpondit eos, qui.ff.de re iudi.nu.2.fo.127.

4 Condemnari petens aliquem de furto,& narrat,quòd amouit,intelligitur doloſè.in.l.aurelius.§.ſticho.nu.4.ff.de libe.lega.fo.99.

1 Condemnato ad ſpeciem in actione reali datur tempus officio iudicis ad ſpeciem.ſi verò ad rem in actione perſonali datur tempus.l.in fideicom.j.de vſur.in.l.ſi cum exceptione.§.quatenus.nume.5.ff.quod me. cauſa.fol.127.

6 Condemnatio licet reperiatur cancellata & pecunia ſoluta,tamen præſumitur q̃ condemnatio præceſſerit,in.l.nullo.§.qui tabulas.ff.de furt. numero.2.fo.130.

6 Condemnatio expenſarum an debeat fieri in criminalibus.in.l.accuſatorum.ff.ad ſenatuſconſul.turpil.nu.13.fo.188.

5 Condemnatio ad intereſſe ex hoc edicto, quando differatur in euentum conditionis.l.locum habet.§.condemnatio.ff.de tabul.exhib.nu. 4.fo.148.

5 Condemnatio ad intereſſe,num in hoc interdicto fiat?l.locum habet.§. condemnatio.ff.de tabul.exhiben.nu.1.fo.148.

4 Condemnatio facta de conſiliariis qui non veniunt ad concilium : ſi diſtribui debet inter ipſos,condemnatus habebit partem.in.l.ab omnibus.§.ſi titio ita.nu.3.ff.de lega.primo.fo.25.

1 Condemnatus ex forma ſtatuti condictione ex lege, non dicitur condemnatus criminaliter.in.l.de quibus.nu.19.ff.de leg.& ſena.fo.20.

3 Condemnatio tota ſi cancelletur vno ſoluente ex pluribus condemnatis,remanet tamen valida in perſonis aliorum.in.l.cancellauerat.nu.2. ff.de ijs quæ in teſt.delen.fo.121.

Condemnatio in expenſis,an fieri poſsit? etiam ſi nõ ſit petitum? bi, quòd ſic:ſed nõ tenetur,ſi nõ condemnatur.in.§.oportet. nu.11.in aut. de iudicibus.fo.38.

Condẽnatio expenſarũ facta in minori quãtitate,quàm ſit iuramentũ an valeat?remiſsiuè,ibi.nu.13.

Condemnationem expenſarum,& eius taxationem,an iudex reuocet, ſi fuit erratum?vbi,quòd ſic.ibidem.nu.14.

5 Condemnatio de homicidio,quando ſequi poſsit expreſſum factũ de vulnere.in.l.damni.§.ſabini.nu.6. ff.de damno infecto.fo.41.

3 Condemnatio expenſarum an videatur facta ſi iudex in ſententia dixit titium abſoluo & victum victori in expenſis taxatione nobis reſeruata.in.l.qui teſtatur.§.ſin autem.nume.2.ff.de hære.inſti.fo.121.

1 Cõdemnatio facta in quadruplo tenet, licet deberet fieri in duplo.in.l. quid ergo.§.pœna grauior.nu.2.ff.de ijs q not.infa.fo.101.

1 Condemnatio quando augetur ex natura delicti propter aliquas qualitates delicto inhærentes,tunc licet pœna augeatur,tamen infamia nõ tollitur.ibidem.nu.10.

At ſi augetur propter extraneum accidens,præter naturam delicti,tũc infamia tollitur,& gl. optimũ exemplum poſuit.ibidem.

2 Condemnatio contra non cauentem vbi ſit ad intereſſe, an executio in continenti fiat.in .l. ex empto.§.& exempto .nu.5.ff.de acti.empt.& vendi.fo.122.

2 Condemnatione ad rem facta, quam quis reſtituit, ſi res ipſa reuerſa ſit,an contra ipſum per illum cui res fuit reſtituta, poterit agi ex prima ſententia.in.l.ſed & ſi poſſeſſorem.numero.2.ff. de iureiurando. fo.171.

1 Condemnationi faciendæ vigore inobedientiæ non requiritur nouus proceſſus,ſi iudici conſtat de inobedientia, licet de nouo citetur ad defenſionem.in.l.omnibus.nu.13.ff.ſi quis ius dicenti nõ obtem.fo.56.

Condemnato datur quadrimeſtre tempus ad ſoluendum, vbi ad pecuniam actum eſt.in.l.eos,qui.num.1.C.de execu.rei iud.fo.79.

Et quadrimeſtre tempus, nõ abbreuiatur, niſi per iudicem.niſi cauſa cognita.ibid.nu.3. Et idem, quando agitur ad ſpeciem actione merè perſonali.ibi.nu.4.& 5.

2 Condemnato principali debitore,an poſsit fieri executio in fideiuſſorem contractus.remiſsiuè.in.l.rege.§.etiam ſi creditor.numero.2.ff.de pigno.fo.198.

2 Condemnato ſi debeat extrahi oculus dexter, & extrahatur ſiniſter, ſecundum formam condemnationis. in.l.eleganter.§. qui reprobos. nu.3.ff.de pigno.actio.fo.88.

5 Condemnatoria facta ad decem, vel ad noxæ deditionem, deditio noxæ eſt in ſolutione.in.l.miles.§.decem noxæ.nume.2.ff.de re iudi. fol.119.

6 Condemnatum de manu familiæ accipiens tenetur leg.Iul.maieſt.in l.legis Iul.de vi.ff. ad leg.Iul.de vi priua.nu.2.fo.178.

8 Condemnatus in actione reali, ſi ad ſpeciem actum eſt, habet tempus ad ſoluendum arbitrio iudicis. in.l.eos quos.nu.5.C.de execu.rei iudi ca.fol.79.

Et idem quando agitur perſonali in rem ſcripta.ibid.nu.6.

Idem in actione quod metus cauſa.ibi.nu.7.

Et quid ſi agatur actione miſta,vt petitione hæreditatis.ibi.nu.8.

3 Condemnatis pluribus in vna condemnatione viro ſoluente, illius tantùm nomen debet cancellari.in.l.cancellauerat .num.1.ff.de ijs quæ in teſt.delentur.fo.121.

4 Condemnatus in quinquaginta per arbitrum, & per iudicem reducentem in centum:ſi non ſoluit centum, non incidit in pœnam compromiſsi:niſi pro eo quod arbiter iudicauit.in.l.mucta.nu.2.ff.de con di.& demonſt.fo.117.

2 Condemnatus ad dandum vnum par caponum, ſecundum quod ſui anteceſſores fecerunt: quòd non dicatur condemnatus ſub conditione. in lege,eum qui. § .iulianus.numero. 1 .ff. de conſtituta pecunia. fol.75.

2 Condemnatus in nullo, & in quanto pluri, ſi non ſoluit intra decem dies, quòd poſsit illud quartũ compenſare.in.l.ideo.numero.1.ff.de cõpenſa.fo.101.

6 Cōdemnatus pro falsitate & in quāto pluri, si nō soluerit intra.x.dies: an si peruenit in fortiā cōmunis, & velit soluere cōdēnationē sine q̄to pluri, vigore statuti vt euitet amputationem linguæ, an admittatur? in.l. publicorum.ff.de public.iudic.nu.5.fo.149.

1 Condemnatus de furto est infamis: licet in veritate nō fecerit.in.l.athletas.§.item si quis.numero.1.ff.de ijs qui notāt.infa.folio.99.

1 Condemnatus officio iudicis est infamis.in.l.athletas.§.calumniator.nu.8.ff.de ijs qui not.infa.fo.99.

1 Condemnatus condictione furtiua, nō est infamis.in.l.prætoris.nu.5.ff.de ijs qui not.infa.fo.98.

5 Condemnatus ex forma statuti, an sit infamis? in.l.cessat ignominia.ff.de actio.& oblig.nu.1.fo.181.

1 Condemnatus si pendēte appellatione dixerit testimonium, valet etiā si appellatio remāsit deserta.in.l.furti.§.sed si furti.n.5.ff.de ijs qui no.infa.fo.99.

1 Condemnatus de arbitrio, an puniatur capite.in.l. quod ait prætor.§.miles.nu.1.ff.de ijs qui not.infa.fol.99.

1 Condemnatus ad speciem dandam in actione personali nō liberatur, nisi faciat rem accipiētis, ita quòd aduocari nō possit.in.l.Pomponius.nu.6.ff.de procur.fo.108.

Intellige si ad dandum: secus si ad tradendum.ibidem.

1 Comdemnatus in reali, liberatur sola traditione.ibi.

6 Condemnatus de maleficio publico est infamis, nō tamē quoad matrimonium.in.l.infamem.ff.de pub.iud.nu.1.fo.152.

5 Condemnatus pro maleficio in centum: quæ si nō soluerit intra decē dies, & si fuerit captus, amputerur sibi lingua: fuit captus intra decem dies: & eo existente capto, fit statutum, quod bāniti retro soluta certa quantitate rebānientur: an iste captus si soluat quantitatem, debeat rebāniri.in.l.si ijs qui pro emptore.numero.50.ff.de vsuscapio.& vsurpa.fo.105.

6 Condemnatus de maleficio in minus propter omissam qualitatem, & soluit, an possit de nouo accusari, occasione illius qualitatis? remissiuè.in.l.sepulchri violati.ff. de sepul.vio.nu.1.fo.144.

Et Perusinus delinquens in ducatu, si in ducatu conueniatur, & cōtumax sit an pendēte primo processu, possit perusij cōtra eū procedi.ib.

2 Condemnatus ad locandum ex compromisso pœnali, si locat, & deinde locationi contraueniat, ab alia obligatione prima sit liberatus.in.l.si hæres.nu.1.ff.de actio.empt.& ven.fo.121.

6 Condemnatus ex leg. municipali, vel inquisitione, an sit infamis? remissiuè.in.l.nō potest.ff.de furt.nu.2.fo.128.

2 Condemnatus in expensis si in aliqua interlocutoria obtinuit in causa principali, & reus condemnatur in expensis, quod nō restituat expensas per eū debitas pro interlocutoria. in.l.si pignore.nu.2.ff.de pigno.actio.fo.87.

2 Condicere rem suam num quis possit, & ab quo.in.l.si qs nec causam. §. res pignori.numer.1.ff.de reb.credi.fo.7.

2 Condicere partem dimidiam, nō corpus, est dicere, quod pars dimidia respectu numeri condicitur, nō respectu cuiuslibet corporis.in.l.si pœnæ causa.§.si falso.nu.4.ff.de condi.indeb.fo.51.

2 Condicere rem suam quādo quis possit.in.l.j.nu.4.ff.de condiction.tritica.fo.70.

Condicere quādo quis possit per hāc actionem vsumfructum, vel aliā seruitutem.ibid.nu.5.

4 Conditio, an deficiat quādo quis impeditur per tertium? in.l.quibus diebus.nu.2.ff.de cōd.& demōst.f.123.

3 Conditio vt habeatur pro impleta: an sola oblatio.vel requiratur dispositio, & consignatio.in.l.si ita hæres.nu.1.ff.de condi.insti.fo.159.

3 Conditio si habet diem, puta si domū ędificaueris, an si ille in cuius solo debet fieri impedit, cōditio habeatur pro impleta.ibi,nu.3.

Cōditio, si nupserit, debet impleri intra trienniū post pubertatē.in.l.ad filiorum.nu.1.C.quando & quibus quar.pars debe.li.10.fo.24.

2 Conditio impossibilis, quam testator putabat possibilem, vitiat legatum.in.l.seruo.nu.1.ff.de condi.indebi.fo.62.

4 Conditio casualis in contractibus, sufficit quod sit impleta ante contractum, ibid.nu.4.fo.117.

6 Conditio, si desierit esse debitor, verificatur si desinit ciuiliter teneri, remanente naturali.in.l.huiusmodi.ff.de ver.oblig.nu.1.fo.13.

6 Cōditio si debitor esse desierit, verificatur debitore desinente esse soluendo.in.l.huiusmodi.ff.de ver.oblig.nu.2.fo.13.

3 Conditio personæ matris est sufficiens causa excludendi à tacita pupillari.in.l.moribus.nu.43.ff.de vulg.& pup.sub.fo.141.

3 Conditio quæuis hodie apposita in institutione filij reijcitur.in.l.suus quoq;.nu.7.ff.de hæredi.insti.fo.122.

3 Conditio adiecta in institutione, quando videatur adiecta substitutioni & ad substitutionem transeat.in.l.sub conditione.nu.1.ff. de hære.insti.fo.132.

4 Conditio tacita quæ dicatur, & quando impediat transmissionem? in.l.conditiones.nu.1.ff.de condi.& demon.fo.130.

4 Conditio tacita extra testamentum quæ venit in potestatem legatarij impedit transmissionem legati.ibid.nu.3.

6 Conditio quę non potest de iure impleri, sufficit q̄ de facto impleatur.in.l.qui satisdare.ff.de fideiusso.& mandato.nu.1.fo.69.

4 Conditio debet impleri in personā eius à quo hæreditas vt ab indigno auferſ.in.l.qui heredi.§.cū hæreditas.nu.1.ff.de cōdi.& demō.fo.124.

4 Conditio impletur etiam in personam eius qui vendidit hæreditatem, & sibi datum restituerit emptori.ibid.nu.2.

4 Cōditio an impleaſ in psona minoris, q restitutus est in integrū? ibi.n.3.

8 Conditio diuidua quęnam sit, & quæ indiuidua, & quot modis assumatur.in.l.si plures.nu.1.C.de condi.inser.fo.49.

Conditio indiuidua relata ad plures, quando diuidi possit.ibi.nu.2.

Conditio indiuidua adiecta pluribus, quando debeat per omnes impleri.ibidem.nu.3.

Et implementum vnius quando prosit non implenti.ibi.nu.4.

Conditio de dando, si deficiat per casum, quando habeatur pro impleta.ibi.in.l.cum quidam.nu.1.

Conditio de dando pecuniam, vel aliam rem.dicitur mista.ibi.nu.2.

8 Conditio ista, quò ad steterit in domo, an fauore hæredum, vel fauore legatarij, dicatur apposita.in.l.quamuis.nu.2.C.de legatis.fo.40.

Conditio impossibilis, in contractibus vitiat dispositionem, in vltimis voluntatibus vitiatur.l.ab administratione.ibi.nu.1.

4 Conditio de qua hic loquitur, quando dicatur possibilis & quando impossibilis? in.l.ab omnibus.§.in testamēto.nu.2.ff.de lega.primo.f.25.

Conditio impossibilis quam testator omnino possibilem putat: habetur pro non adiecta.ibid.nu.3.

5 Conditio in contractibus conditionalibus trahitur retrò ad tempus celebrati cōtractus in.l.si is q̄ p̄ ēptore.n.47.ff.de vsucap.& vsurpa.f.105.

Et ratio quare in legatis conditio non trahitur retro: &, in contractibus sic.ibidem.nu.48.

Et in contractibus celebratis sub cōditione casuali, vel mista, condi.eueniente, trahitur cōditio retro: secus in conditiōe potestatiua.ibi.nu.49.

2 Condictio furtiua competit cōtra furem manifestum.in.l.siue manifestus.nu.1.ff.de condi.furti.fo.67.

Conditio hæc quando detur etiam re alienata.ibi.§.tandiu.nu.2.

2 Conditio incerti: quòd non sit generalis ad omnia.in.l.certi conditio.nu.6.ff.de rebus.credi.fo.9.

2 Conditio furtiua, quòd non competat legatario.in.l.sed nec legatarius nu.1.ff.de condi.furti.fo.68.

2 Conditio in se duo habet consideranda.in.l.si quis nec causam.§.res pignori.nu.2.ff.de reb.credi.fo.7.

3 Condictio furtiua non datur marito contra vxorem.in.l.rerum.amotarum.nu.2.ff.de actione re.amo37.

Conditio iurantis, quod non inspiciatur in pupillo.in.l.qui iurasse.nu.1.ff.de iureiuran.fo.30.

5 Conditio sub qua est facta venditio si deficiat, an tempora prescriptionis & vsucapionis coniungantur? quòd sic in.l.pro emptore.§.si sub cōditione.nu.5.ff.pro emptore.fo.112.

6 Conditio in non dando, vel in non faciendo, collata in personam grauati, an & q̄n cōmittaſ ad pœnā.in.l.ita stipulatus.ff.de ver.obl.n.17.f.41.

2 Conditione indebiti, illud est in obligatione, in quo quis est locupletior.in.l.sed mihi.§.in hac actione.nu.19.ff.commod.fo.79.

6 Cōditio, est ꝓpriè de futuro.in.l.si ita stipulat⁹.ff.de ver.obl.n.2.f.46.

4 Conditio affirmatiua resoluitur in tacitam negatiuam.in.l.pater seuerinam.§.socrus.nu.2.ff.de conditio.& demonst.fo.130.

6 Conditio non impleta per defunctum, quando possit per heredem impleri? in.l.fideiussor obligari.§.cum fideiussor.ff.de fideiusso.& mandа.nu.1.fo.72.

Diabolus reuelauit gl.id, quod dicit secundū Petrum de bella.pert.ibi.

6 Conditio existens non trahitur retro in legatis.in.l.si quis vxori.§.si statuliber.ff.de furtis.nu.1..fo.126.

5 Conditio apposita in institutione, intelligitur in legatis sibi connexis repetita.in.l.pater pro filia.§.vl.ff.de excep.rei iud.nu.1.fo.177.

Et inter conditionem tacitam & expressam nō est differentia.ibi.nu.2.

2 Conditio incerti, an sit proprium nomen actionis.in.l. qui sine. nu. 4.ff.de condi.sine causa.fo.66.

5 Conditio affirmatiua quando est impossibilis de facto, tunc conditio negatiua est necessaria, & valet: secus si affirmatiua est impossibilis de iure.in.l.non solum.ff.de act.& oblig.nu.1.fo.180.

Conditio impossibilis impedit obligationem, sed non impedit oriri actionem, extra illud, quod agitur.ibi.nu.2.

4 Conditio propriè non est de pręsenti.in.l.si sic legatum.§.si mihi.nu.3.ff.de lega.primo.fo.21.

Condictio furtiua oritur ex delicto. in.l.si ambo.§.quoties.nu.1.ff.de compensa.fo.101.

6 Cōditio quę de iure existere debet, tn̄ sufficit q̄ de facto existat, ad hoc vt de facto qs ī mora cōstituaſ.in.l.ita stipulat⁹.ff.de ver.ob.n.22.f.41.

5 Condictio indebiti, qualiter detur ad repetendum solutum de mandato iudicis.in.l.prætor ait.§.ij.ff.quod vi, aut clam.nu.10.fo.162.

Conditio prohibens nuptias, quando valeat.in.§.quæ verò.nu.2.in authen.de nup.fo.22.

Conditione

1 Conditio nostra alienatione quot modis deterior fiat?in.l.quia etiam.§.item si locum.nu.1.ff.de alie.iudi.mu.causa fa.fo.145.

1 Conditione personæ mutata in negotio gesto, quando & quomodo varietur condemnatio?in.l.Pomponius.ij.numero tertio.ff.de nego.gest.fo.118.

7 Condictione sine causa, contra trahentem in vetito examine, vt liberet tractum, an agi posit.in.l.in criminali.numero.7.C.de iurisdict.om.iudi.fo.117.

3 Conditionem impleri de facto, quâdo sufficiat?remissiuè.in.l.mulier.§.si quis hæreditatem.nu.1.ff.de condi.insti.fo.161.

5 Conditionem non implens, quia non potest, consequitur legatum actione ex testamento.in.l.si peculium.§.is cui seruus.numero.1.ff.de statulib.fo.78.

8 Condictione ex lege cùm quærebatur, proposita, potest opponi exceptio dominij:& debet incontinenti probari.ibidem.nume.1.C.vnde vi.fo.98.

4 Conditio reiecta diffinitione gloss.& Azo.est quidam futurus euentus, in quem dispositio suspenditur.in.l.legatis quæ relin.num.1.ff.de condi.& demon.fo.115.

4 Conditio in præteritum impropriè est conditio.ibidem.nu.2.

4 Conditio quando inducatur ex vi nominis.ibidem.numer.25.fo.116.

4 Conditio quæ inducitur per relatiua, quòd dicatur conditio tacita.ibi.numero.30.

4 Conditio dicitur tacita quatuor modis.ibidem.nu.31.

4 Conditio expressa est quæ inducitur per coniunctiones, per aduerbium temporis, per præpositiones, & per distributiua.ibidem.numero.32.

4 Conditio potestatiua facilis in potestate, qñcunque impleri vsque ad vltimum vitæ spiritum in legatis, statim impletur, cùm potest.in.l.hęc conditio.nu.1.ff.de condi.& demon.fo.121.

4 Conditio potestatiua apposita hæreditati, vel quo ad implementum, quando sit idem in vno, quòd in alio?ibi.nu.2.

4 Conditio casualis potest impleri viuo testatore, & etiam potestatiua, si fuerit facilis.in.l.conditionum.numero primo.ff.de conditio.& demon.fo.116.

4 Conditio potestatiua facilis debet impleri scienter, & non facta, & post aditam hæreditatem, si respicit personam hæredis.ibidem.numero.2.

4 Conditio tacita vel expressa, quæ tacitè inerat, non impedit transmissionem.in.l.ab omnibus.§.cùm quidam.numero primo.ff.de legatis primo.fo.25.

4 Conditio si hæres non erit, quòd non dicatur impleri in actu moriendi:sed eo perfectè mortuo.ibidem.nu.2.

4 Conditio adiecta in institutione videtur repetita in legato:quando relictum fuit à primo gradu institutorum.ibi.nume.3.

2 Condictio quando competat domino contra possessorem.in.l.cum fundus.§.seruum tuum.nu.2.ff.de rebus credi.fo.19.

4 Conditio inducta per relatiuum, quod dicatur tacita conditio.in.l.stichum.nu.1.ff.de lega.primo.fo.5.

Conditio, quando posit diuidi?ibi.nu.3.

3 Cõdictio furtiua & actio de rationibus distrahendis quare tollunt sead inuicem.in.l.de omnibus.§.in tutela.numero.4.ff.de tute.& ratio.distra.fo.91.

1 Conditio agentis, quàm conuenti in causa pari deterior.in.l.hoc edictum.nu.1.ff.ne quis eum qui in ius.fo.61.

1 Conditio personæ, quæ erat tempore sententiæ, inspicitur in imponendo pœnam.in.l.si seruum.numero.1.ff.si ex nox.causa agatur.folio.67.

7 Conditio tacita quòd impediat natiuitatem actionis, sicut expressa.in l.arbitrorum.nu.1.C.de recep.arbi.fo.104.

4 Conditio mista dependens ex facto meo, & alterius, si deficit casu:legatum non extinguitur fauore alimentorum.in.l.qui concubinam.§.vxori.nume.3.ff.de leg.tertio.fol.55.

4 Conditio si sine liberis decesserit, fauore monasterij habetur pro non scripta.in.l.si ita quis.§.is cui in tempus.numero.3.ff.de legatis secundo.fol.36.

3 Conditio non potest haberi pro impleta, quando aliquid debet solui pupillo, vel communi causa conditionis implendæ:& tutor vel administrator non soluit, quod debet pupillo, & tanquam tertius impediēs tenetur pupillo.in.l.Iulianus.numero.3.ff.de conditio.& demonstratio.fol.125.

4 Conditio turpis quando de iure ciuili remittitur:tunc iure ciuili adiri potest hæreditas:si de iure prætorio petitur bonorum possessio.secundum tabu.in.l.facta.§.si sub conditione.nume.1.ff.ad Senatuscon.Trebel.fo.fo.154.

4 Conditio si deficit per mortem eius in cuius personam confertur, legatum non extinguitur.in.l.annua.numero primo.ff.de annuis legatis.folio.69.

4 Conditio mista si deficit, non deficit relictum alimentorum.ibidem.numero.2.

3 Conditio quando non stat per hæredem quòd impleatur, habetur pro impleta.nisi voluntas defuncti repugnet.in.l.vter ex fratribus.nume.1.ff.de condi.insti.fo.161.

4 Conditio potestatiua si voluit, non impedit repudiationem in.l.ab homine.nu.3.ff.de optio.lega.fo.79.

4 Conditio indiuidua potest per vnum ex pluribus impleri, & proderit omnibus, nisi voluntas defuncti sit contraria.in.l.tales.nu.1.ff. de condi.& demon.fo.131.

4 Conditio de non petendo in contractibus, quòd censeatur impleta liberando per acceptilationem, secus in vltimis voluntatibus.in.l.Mutianæ cautionis.nu.7.ff.de condi.& demonst.fo.118.

4 Conditio apposita pluribus, diuiditur ex primo testamento. in.l.cui fundus.nu.1.ff.de cond.& dem.fo.125.

Conditio non diuiditur inter hæredes.ibi.

4 Conditio potestatiua, an posit diuidi, & per hæredes impleri. ibidem numero.3.

4 Conditio non nubendi apposita legato an rejciatur?in.l.mulieri.nu.5.ff.de condi.& demon.fo.128.

4 Conditio apposita in institutione quando intelligatur repetita in legato, vide in fine.in.l.auia.numero.1.ff.de conditionibus & demonstrationibus.fo.129.

4 Conditio tacita non impedit transmisionem, & diem legati cedere.in l.si optio serui.nu.4.ff.de optio.leg.fo.79.

4 Conditio consistens in potestate alterius dicitur impleta, quando transiuit tantum tempus, quòd commodè impleri potuit.in.l.si ita.nu.1.ff.de leg.ij.fo.30.

1 Conditio in dando potest per alium impleri.in.l.arethusa.nu.1.ff.de statu homi.fo.24.

4 Conditio adiecta institutioni an videatur repetita legato facto eidem.in.l.licet.nu.6.ff.de leg.j.fo.20.

4 Conditio apposita in persona vnius an intelligatur apposita in persona coniuncti remissiuè.ibidem.nu.8.

4 Conditio an posit impleri in persona hæredis illius, in cuius persona debebat impleri.in.l.sub diuersis.§.hæredi.nu.1.ff.de condi.& demon.folio.125.

Conditio habens præcedentem dispositionem, an ius implendi trāseat ad hæredem.ibi.nn.2.

4 Conditio quæ pendet ex potestate legatarij & alterius, si ex facto alterius impediatur sine facto legatarij, habetur pro impleta.in.l.Męuia ne potem.nu.1.ff.de annuis leg.fo.68.

3 Conditio vnius ex institutis, si pro parte pendet, an alij posint interim insolidum agere vel conueniri?in.l.si maritus.nu.12.ff.soluto matrimonio.fo.24.

4 Conditio fideicommissi quando deficit per deportationem, ad fiscum pertinent bona. in.l. ex facto.§.ex facto.nume.1.ad senatuscons.treb.fo.147.

4 Conditio quando est implenda ex re legata, an prius petatur legatum quàm impleatur conditio.in.l.huiusmodi.numero.1.ff. de legatis primo.fo.22.

4 Conditio si hæres erit.impletur in actu moriendi. sed conditio tacita si repudiauerit, non.in.l.miles.§.pro parte.numero. 3. ff. de legatis secundo.folio.43.

4 Conditio casualis non scinditur, potestatiua quandoq;.in.l.in conditionibus.§.si à primo.numero.1. ff.de conditionibus & demonstrationibus.fo.121.

Conditio tacita quæ procedit ex testamento impedit legatum. in.l. si post mortem, nu.4.de legatis.j.fo.19.

4 Conditio si sine hærede decesserit, intelligitur sine liberis.in.l.ex facto §.si quis ita. numero primo. ff. ad senatusconsultum Trebellianum.folio.148.

3 Conditio hæc si mihi hæres erit.videtur existere, si aliquis est hæres hęredis ex dispositione defuncti.in.l. paterfamiliâs.nu.1.ff.de vulg.& pupil.substi.fo.158.

4 Conditio adiecta fundo legato viæ facto simpliciter, videtur repetita.in.l.si fundum.nu.1.ff.de serui.leg.fo.75.

3 Conditio imposibilis in persona tertij non vitiat dispositionem. in. l. sub imposibili.nu.13.ff.de condi.insti.fo.159.

3 Conditio potestatiua in persona hæredis potest esse duplex:& quæ suspendat aditionem, & repudiationem.in.l. is qui hæres.nu.2.ff. de acqui.hære.fo.169.

4 Conditio indebiti quando detur contra tutum exceptione doli.in.l.legatorum.§. si decem quæ in archa. ff. vt legati nomine caueatur. folio.59.

2 Condictio ob causam, quòd habeat locum in contractibus nominatis, & quando actio de dolo.in.l.si pecuniam.nu.16.ff.de cond.cau.da.fo.42.

Condictio ob causam, in omni datione ob causam licet non resultet cõtractus innominatus, habet locum.ibi.nu.17.

Condictio ob causam, vt competat, est necesse, quòd agens perfectè cõtractum impleuerit.ibi.nu.18.

Condictio ob causam, ad quid detur.ibi.nume.20.
4 Conditio sub qua legatum dimidium debet resolui, si impletur pro parte, pro parte resoluitur.in.l.cui vsusfruct.nu.1.ff.de vsufru.lega.folio.72.
2 Condictio indebiti, cui & contra quem competat.in.l.si procurator.nu.13.&.14.ff.de condict.inde.fo.49.
Condictione indebiti agens, quid petere debeat.in.l.quod indebitum.nu.1.ibidem.fol.50.
Condictionis indebiti natura est, vt quis obligetur ad id, in quo factus est locupletior, & non in plus.ibi.numero.2.
Condictio indebiti transit ad hæredem.in.l.si fundi.nu.1.ibidem.
2 Condictio indebiti, quòd sit personalis.in.l.his solis.nume.1.ff.de condi.indebi.fol.61.
6 Conditio apposita, quando impediat translationem dominij?in.l.sub conditione.ff.de solu.& libera.nu.10.fol.88.
6 Conditio impossibilis vitiat stipulationem: & ex ea non oritur obligatio, nec actio.in.l.ita stipulatus.ff.de ver.ob.nu.48.fol.41.
6 Condictio furtiua tollitur morte.in.l.scire debemus.§.si à fure.ff.de ver.ob.nu.3.fo.14.
8 Conditio mista, si deficiat, quando deficiat dispositio.in.l.cùm auum.nu.1.C.de insti.& substi.fo.20.
Conditio potestatiua, si deficiat, quando habeatur pro impleta.ibid.numero.2.
8 Conditio, vt patri non acquiratur vsusfructus, non potest adijci in legitima.in.l.excipitur.nu.1.C.de bonis quę lib.fo.56.
Conditio in relicto facto monacho, an possit adijci, vt non quæratur monasterio.ibi.nu.2.
2 Conditio implenda, an transeat ad hæredes?remissiuè.in.l.necessarias.§.de vendendo.nu.2.ff.de pig.act.fo.84.
8 Condictio furtiua pro eadem re, quando possit competere, & item condictio indebiti contra diuersos.in.l.falsus procurator.nu.5.C.de furt.& seruo corrupto.nu.5.
2 Condictio ob causam, an habeat locum in contractibus nominatis?remissiuè.in.l.sicut.nu.5.ff.de rerum permuta.fol.134.
Cõdictio ob causam, quando habeat locum in permutatione.ibi.nu.8.
2 Condictio indebiti oritur ex negotio gesto.in.l.si in area.nume.1.ff.de condi.inde.fo.56.
Condictio indebiti, quòd esset, quando soluens nihil facit accipientis.ibidem.nu.2.
2 Condictio ob causam, quòd non habeat locum in contractibus nominatis.in.l.dedi.nu.5.&.13.& an ex pœnitentia.num.15.ff.de condi.cau.da.fol.46.
Condictio ob causam, quòd non habet locum in contractu donationis: & de ratione.ibidem.nu.9.&.10.
Condictio ob causam, quando habeat locum in contractibus innominatis.ibidem.nu.12.
2 Condictio indebiti quæ oritur ex quasi contractu.in.l.damus.nu.3.ff.de condict.inde.fo.61.
8 Condictio vbi non impletur, sed pro impleta habetur, qua actione agatur.in.l.conditioni.nu.2.C.de insti.& substi.fo.20.
2 Condictio adiecta in pacto præcedenti, quòd intelligitur in sequenti repetita: si aliâs pactum redderetur inutile.in.l.j.numer.1.ff.de pactis dota.fo.156.
8 Conditio, qualiter differat à modo.in.l.j.nume.2.C.de his quæ sub modo.fo.48.
2 Condictio ob causam in contractibus nominatis, quòd habeat locum, si ex dispositione legali non impleatur.in.l.bonafides.nu.2.&.5.ff.de actio.empt.& vendi.fo.126.
2 Condictio ob causam non oritur ex ipso contractu, sed extra id quod agitur.in.l.naturalis.§.& si quidem.numero.2.ff.de præscript.verbis.folio.135.
4 Conditio in fraudem adiecta, pro nõ adiecta habetur.in.l.Seius & Augerius.nu.1.ff.ad.l.Falcid.fo.136.
2 Condictio ob causam, an habeat locum in contractibus innominatis.in l.ex empto.§.is qui vna.nu.2.ff.de act.empt.fol.121.
Conditio adscriptorum est durior, quàm aliorum colonorum.in.l.cùm satis.nu.9.C.de agrico.& censi.lib.xj.fo.47.
2 Condictio indebiti, quòd competit furioso & prodigo, sicut pupillo.in.l.interdum.nu.12.ff.de condi.inde.fo.55.
Condictio indebiti quòd non habeat locum in contractibus innominatis.ibidem.in.l.qui nimiam.nu.1.
2 Conditio potestatiua non trahitur retro. Et quare in contractibus inspicitur tempus existentis conditionis, non in testamentis.in.l.si sponsus.§.si maritus.nu.2.ff.de dona.inter virum & vxorem.fo.157.
Conditio non trahitur retro, in vltimis voluntatibus.ibi.numero.3.
2 Conditio impossibilis, quando vitiet stipulationem?remissiuè.in.l.certi condictio.§.quoniam.numero.9.ff.de rebus credi.fol.11.
5 Condictio ob causam, quòd habet locum in contractibus, quando causa, quæ deficit, fuit talis.in.l.j.nume.6.ff.de dona.fol.61.
2 Condictio sine causa, licet sit generalis: tamen est species ab alijs separata.in.l.est & hæc.nu.1.ff.de condi.sine causa.fo.66.
Condictio sine causa, quòd concurrat cum condictione certi & incerti.ibidem.nu.2.
Condictio hæc quando habeat locum in contractibus innominatis.ibi.numero.3.
Condictio sine causa, quando detur contra ea, quæ veniunt in sententia.ibi.in.l.si fullo.nu.1.
Condictione sine causa condicitur æstimatio soluta.ibi.nu.2.
3 Cõditio testis, an inspiciatur tempore quo actus geritur, vel quo deponit.in.l.ad testium.§.conditionem.nu.4.ff.qui testa.face.poss.fo.101. Vide de hoc per Aret.in.c.post cessionem.colum.iiij.de proba.
3 Conditio omnino extitura, quando impediat natiuitatem?in.l.si constante.§.si exhæredato.nume.2.ff.solu.matrimo.fo.22.
2 Condictio indebiti datur ad possessionem, etiam rerum mobilium.in l.indebiti.§.sed & si nummi.nu.1.ff.de condi.inde.fo.50.
Condictione indebiti mota, non veniunt accessiones ciuiles ad dãnũ & pœnam.ibidem.nu.6.
Condictione indebiti: si agis cõtra me & ego cùm credebam me dominum factum, posteà ago contra te rei vendicatione, quia dominus: vtrũ potero opponere exceptionem dolo facis.ibidem.numero.8.
6 Condictio & vendicatio competunt contra furem.in.l.cùm quis.§.j.ff.de solu.& libera.nu.3.fo.91.
2 Condictio indebiti, quòd præter partium propositum oriatur.in.l.si non sortem.§.libertus.nu.11.ff.de condi.inde.fol.53.
7 Condictio ob causam ad resoluendum contractum, & sic ad repetendum datur.in.l.si vt proponis.nu.4.C.de condi.ob causam.fo.135.
Condictio ob causam, concurrit cum actione vtili in rem.ibi.nume.6. Et an condictio ob causam habeat locum in contractibus nominatis?remissiuè.ibi.nu.10.
6 Condictio furtiua viro contra vxorem non competit, sed extraneo sic: quæ potest viro cedi.in.l.cùm quis.§.j.ff.de solu.& libera.numero.6.folio.91.
8 Conditio apposita in quacunque parte testamenti, reddit testamentũ conditionale.in.l.si testamentum.nu.5.C.de institu.& substitu.fo.22.
6 Condictio furtiua quod oriatur ex delicto, non ex varijs figuris causarum.in.l.ciuilis.ff.de priua.delict.nu.2.fo.118.
Condictio furtiua datur contra hæredem etiam in eo, quod ad eum nõ pertinet, estq; id speciale.ibidem.
6 Condictio ex lege: quòd habeat locum in antiquis legibus.in.l.quod ex his.ff.ad.l.Iul.de adul.& stup.nu.1.fol.175.
7 Condictio ob causam, quòd competat reo ad repetendũ ea, quę dedit, si actor non obseruat promissa.in.l.siue apud.numero.4.C.de transact.folio.66.
Condictio ob causam, quando nõ obseruãtur promissa, nõ oritur ex pacto transactionis, sed extra id quod agitur ex contractu, ex illo negotio gesto.ibidem.
2 Condictio ex lege, quòd concurrat cum alia.in.l.j.nu.14.ff.de condic. ex lege.fo.70.
Condictio triticaria, quare non competat pro pecunia numerata, sed pro alijs rebus sic.in.l.j.ff.de condict.triticaria.fo.70.
7 Condictio ob causam, vt quis reponat se in pristinã obligationẽ, quòd non habet locum, si non seruantur promissa in transactione.in.l.si pro fundo.nu.1.C.de transact.fo.69.
Condictio ob causam, quòd detur actori contra reum, quando per eum stat quominus transactio impleatur.ibidem.
7 Condictio ob causam, an competat actori cõtra reum: vt sic se reponat in pristinam obligationem.in.l.siue apud.nu.16.C.de transac.fo.67.
8 Condictio in legatis, quando trahatur retrò conditione adueniente.in.l si duobus.§.sin autem.C.communia de legatis.fo.47.
3 Conditio si sit pro parte possibilis, & pro parte impossibilis, impletur possibilis, aliâs reijcitur: in.l.sub impossibili.numero.10.ff.de conditio.insti.fo.159.
1 Conditio tacita ita impedit natiuitatem actionis, sicut expressa: non autem impedit transmissionem legati.in.l.item quæritur.§.huius rei.nu.1.ff.de pactis.fo.80.
4 Conditio apposita in persona vnius, quando dicatur repetita in persona alterius coniuncti.in.l.Iulius Paulus.nu.1.ff.de condi.& demonstr.folio.129.
1 Conditio tacita impedit natiuitatem actionis.in.l.ita demum.§.sed si quidem.nu.1.ff.de recep.arb.fo.149.
4 Conditio non facilius potest quandocunq; impleri: dummodo implementum de iure consistat.in.l.hæc conditio.nume.1.ff.de cond.& demonst.fo.118.
4 Conditio si non potest impleri de iure, sufficit si impleatur de facto.ibidem.nu.2.
5 Conditio sub qua mihi debetur res, si est diuersa à conditione, sub qua mihi legatur: & conditio legati existit, posteà conditio debiti: ex qua conditione res erit mea.in.l.possideri.§.ex pluribus.nu.12.ff.de acqui.pos.fo.84.
6 Conditio, si volueris, aut sis arbitratus, an ęquè in contractibus, atq; in vl

timis voluntatibus se habeat.in.l.centesimi.§.si ita stipulatus fuero.ff. de verbo.obliga.nu.7.fo.21.
3 Conditio vsucapiendi,quòd competat etiam pro eo,quod dimittitur ex causa transactionis.in.l.possessor qui.nu.1.ff.pro emptore.fol.12.
8 Condictio legis cùm quærebatur,ad hoc vt locum habeat,requiritur dolus verus vel præsumptus.ibi.nu.15.C.vnde vi.fo.98.
6 Condictio furtiua φ extinguatur ipso iure re furata restituta,& dominus sit ipsam consecutus.in.l.ei qui furti.ff.de furtis.nu.1.fo.120.
7 Condictio ex lege oritur ex statuto hodie condito.in.l.arriani.nu.2. C.de hæreti.& maniche.fo.30.
7 Conditio actoris,quando fiat deterior per litis contestationem?in.l.iudicio.nu.1.C.de iudi.fol.109.
8 Conditio testis inspicitur,quando examinatur.in.l.testes.nume.1.C.de testa.& quemadmo.testa.ordi.fo.16.
8 Conditio inducens viduitatem spernitur.in.l.ambiguitatis.nu.2.C.de indicta vidui.fo.42.
8 Condictio ex lege non ab re,aduersus conductoris hæredes rem conductam scientis datur.ibi.nu.4.C.vnde vi.fo.97.
8 Conditio quando posit impleri post mortem,& ante mortem testatoris.in.l.si quis hæredem.nu.1.C.de insti.& substi.fo.21.
Conditionem semel impletam esse,quòd sufficiat,licet non duret.ibi. numero.2.
7 Condictio ob causam in contractibus innominatis,habet duplicem cōditionem.in.l.actione.nu.9.C.de transact.fo.9.
4 Conditio & dies,si apponuntur in legato,licet conditio extiterit:tamen dies erit expectanda.in.l.vxori vsumfructum.num.1.ff.de vsufru.lega.fo.73.
4 Conditio tacita quæ venit ex dispositione testatoris impedit transmissionem:secus est,si venit ex necessitate,quia non impedit.in.l.si legatum.numero.1.ff.de adimen.lega.fol.102.
2 Condictio furtiua,quòd oriatur ex delicto.in.l.si seruus.§.bone.nu.4. ff.de condi.furti.fo.69.
8 Condictio ex lege meminerint.quando sit personalis,& quando in rem scripta.ibi.nu.13.C.vnde vi.fo.94.
2 Condictio indebiti,quòd non tollatur per promissionem de non mouendo controuersiam.in.l.stichus.§.idem quæsiuit.nu.1.ff.de condi. inde.fol.66.
2 Condictio indebiti est ex æquitate naturali:& ideò in ea veniunt fructus & cæteræ accessiones naturales.in.l.indebiti.nu.1.ff.de condictio. inde.fo.50.
2 Condictio furtiua,quòd sit ex delicto.in.l.si pro fure.§.condictiō.nume.2.ff.de condi.furtiua.fo.67.
2 Conditio retrotrahitur.in.l.lecta.nu.26.ff.de rebus cred.fol.21.
2 Condictio incerti est proprium nomen actionis:& competit vbi non competit condictio furtiua.in.l.& ideò.§.neratius.nu.1.&.5.ff.de condi.furti.fol.66.
Condictio incerti,quando competat habenti ius in re,& ei qui non est dñs,& de triticaria & condictio.l.si coloni.ibidem.numero.2.
Et quomodo differant condictio incerti & cōdictio furtiua.ibi.nu.4.
2 Condictionis indebiti natura est,vt quis teneatur in eo quo factus est locupletior.in.l.si non sortem.§.libertus.nu.5.ff.de cōdi.indebi.fo.53.
2 Condictio ob causam,quòd datur ad aliud,quàm fuerit datum.in.l.si pecuniam.§.item si quis.nu.3.ff.de condi.cau.da.fo.42.
2 Condictio ob causam.quasi causa non sequuta,quando detur,quæ sit ista causa,quæ non est sequuta,ob quam datur condictio.in.l.si procuratori.nu.17.ff.de condi.cau.da.fo.45.
2 Condictio promittenti pro dote mulieris,quando competat ad repetendum,non secutis nuptijs.in.l.si donaturus.§.si quis indebitam.nu. 3.ff.de condi.data.fo.44.
6 Conditio existens trahitur retro ad tempus stipulationis contractæ,si tempore existentis conditionis reperiretur extremum habile ad obligationem contrahendā.in.l.quoties.ff.de noua.& delega.nu.4.fo.84.
5 Conditio in vltima voluntate nō retrotrahitur.in.l.si mater filij.§.eandem causam.ff.de excep.rei iudi.nu.1.fo.172.
Conditio legati superueniens post lit.contest.& ante conclus.in causa, videtur in iudicio deducta.ibi.nu.5.
2 Condictionem ob causam locum habere,vbi ex dantis pecuniam parte,& ex parte speciem dantis,dandum quid venit,nec tamen emptionem,sed contractum nominatum esse.in.l.dedi.nu.1.ff.de condi.causa data.fo.46.
2 Condictionem indebiti quæ inducunt,eandem constitutionem impediunt.in.l.quod si maritus.nu.3.ff.de consti.pecu.fo.75.
4 Conditionem potestatiuam,si non impleuit legatarius,cùm potuit mora purgari,potest quo ad exceptionem consequendam:non quo ad actionem.in.l.hæc conditio.nume.3.ff.de conditio.& demonstratio.fo.121.
4 Conditiones extinctiuæ,quæ per dictiones prædictas significantur, quando extingunt ipso iure,& quando ope exceptionis.in.l.legatis quæ relinquuntur.nu.16.ff.de condi.& demon.fo.116.
4 Conditiones quæ possunt existere ante,& post testamentum,semper intelligitur de futuro.in.l.si quis ita.nu.2.de adimen.leg.fo.100.
Et in conditionibus quæ possunt semel tantùm existere:verbum quòd potest se habere ad plura tempora,intelligitur secundum quod prius euenerit.ibi.nu.1.
4 Conditiones quæ.& quando hæredi remittantur?in.l.facta.§.si sub cōditione.nu.2.ff.ad senat.treb.fo.154.
6 Conditionis euentus, quando & qualiter quem cōstituat in mora? in l.quoties.ff.de ver.ob.nu.2.fo.23.
4 Conditionis euentus in vltimis voluntatibus non facit vt retro posit fingi.in.l.in ratione.§.si si seruus sub condi.nu.1.ff.ad legem falcidiam. fo.133.
2 Condictionis incerti,materia.& an condictio incerti sit actio. in. l. sed & si me putem.§.cum iter.nume.1.&.2.ff.de condi.indebi.fo.51.
Condictio incerti,quòd nunquam habeat locum,vbi alia actio sit prodita.ibidem.nu.6.
6 Conditionis existentis tempus,num in vltimis voluntatibus quoad acquisitiones spectetur?in.l.si filiusfamiliâs.ff.de ver.ob.nu.1.fo.31.
6 Conditionis posibilis seu contingentis euentus non cōstituit quem in mora.in.l.ita stipulatus.ff.de ver.ob.nu.50.fo.41.
6 Conditionis disparitas quæ non speratur reduci ad paritatem, impedit constitutionem duorum reorum.in.l.ita stipulatus.ff.de ver.ob.num. 19.fo.41.
2 Conductio quomodo dicatur facta in scriptis.in.l.itē quęritur.§.qui impleto.nu.7.ff.de locato & conducto.fo.128.
3 Conductione prędij fiscalis,an excusetur à tutela.in.l.si spadonē.§.qui vectigalia.nu.1.de excu.tuto.fo.85.
5 Conducam solum,vt imponam superficiem,an conducam superficiē, & quid inter se distent.l.superficiarius.ff.de superciebus.numero primo.fo.159.
Conducens rem in perpetuum,potest eam vendere,& donare,in.l.prędia.numero primo.C.de locatio.prædio.ciui.lib.xj.fo.52.
3 Conducens equum ad vecturam,an teneatur de custodia,si locans misit famulum.in.l.senatus.§.quemadmodum.numero.1. ff. de liberis agnoscen.fo.40.
Conducens vectigal publicum,habet immunitatē.in.l.non alios. nu. 1. C.quibus muneribus.lib.10.fo.28.
Conducens iudicem,debet illum conducere & reconducere sumptibus suis.in.l.super creandis.nu.2.C.de iure fisci.lib.10.fo.6.
2 Conducens à prædone,non tenetur domino,in.l.si vrbana. nu.1. ff. de condi.inde.fo.61.
Conducens rem à fisco in perpetuum,tenet locum domini: & vendere potest.in. l.si quis. numero.2.C.de fundis patrimo.& saltu &c.lib.xj. folio.50.
7 Conducens ad non modicum tempus dicitur habere ius in re:& non tenetur stare colono.in.l.emptorem.numero.1. C.de locato.& conducto. folio.177.
5 Conducens à priuato non habet actionem,nisi conducat ad longū tempus.l.prætor ait.ff.de loco pub.fruendo.nu.1.fo.149.
Conducens equum ad vecturam,si eum percussit fuste, vel ligno, o quod deterioratus est,vel mortuus,tenetur.in.l.equos.nu.,C.de cursu publi.& anga.de paranga.lib.12.fo.67.
2 Conducenti magnam domū tempore pacis, vt ibi faciat hospitium: si guerra superuenit,& mercatores non transeunt:an fiat remissio.in.l.cū in plures.nu.1.ff.de loca.& conduct.fo.133.
2 Conductio ita tacito consensu dissoluitur,sicut contrahitur : in. l. item quæritur.§.qui impleto.nu.16.ff.de locato.& conducto.fo.128.
2 Condictio,quòd non videatur tacitè renouata,si ex parte locatoris non tradantur res,quas ipsis locator vltra consensum præstare debebat.in.l. item quæritur.§.qui impleto.nu.4.ff.de locat.& conduct.fo.127.
5 Conductio facta de re sua ab eo,qui est dominus possessor ignoranter non tenet.in.l.si aliquam rem.nu.3.ff.de acqui.poss.fo.94.
Et conducens rem suam,quam scit se possidere,& se esse dominū,quasi non suam,non amittit dominium:nec etiam perdit possessionem.ibidem nu.4.&.6.
5 Conductor videtur habere mandatum à domino: & poterit nuntiare nouum opus, si in instrumēto adest clausula , φ possit vti re conducta tanquam re sua.Item & si posuit eum in locū suum.in.l.in prouinciali. §.si ego.nu.3.ff.de no.ope.nun.fo.10.
5 Conductor vectigalis,an habeat vtile dominium.in.l.vectigalia.§.nōdum.nu.3.ff.de vectiga.publi.fo.54.
Conductor,qui habet rem obligatam in contractu locationis:an posit statim expelli.ibi.nu.4.
7 Conductor, vel locator operarum quis dicatur.in.l.aduersus.nu.1.C. de locato.& conduct.fo.76.
2 Conductor,quòd dicatur,qui pecuniam dat:alius locator.in. l. j.nu. 2. ff.de præscriptis verbis.fo.134.
5 Conduco rem meam putans esse, cum mea non sit:valet conductio.in l.si aliquam rem.nu.14.ff.de acqui.pos.fo.94.
Et an posim conducere rem & emere quæ pro parte est mea, & pro

parte non.remissiuè.ibidem.

5 Conduco rem meam à me possessam, à non possessore: φ contractus valeat ratione possessionis: & quomodo valere posit.in.l.si rem alienam.nu.10.ff.de acqui.posses.fo.94.

Et quando non apparet, an respectu possessionis, vel proprietatis sibi facta conductio rei suæ, cuius respectu videatur facta.ibi.nu.11.

2 Cōductor roncini restituens eum domino, & dominus eum, vt sanum recepit: si erat vitium, φ conductor sit liberatus.in.l.opus.nu.1.ff.de loca.& conducto.fol.132.

2 Conductor non expectatur biennio, quando de sero ingressus fuit domum: & de mane nō reperitur, tunc domus aperiri debet.in.l.cùm dominus.nu.3.ff.de loca.& conduct.fo.133.

5 Conductor quando posit opponere exceptionem dominij locatori? in l.ei à quo.nu.1.ff.de vsusfruct.& vsurpa.fo.107.

2 Conductor quando impeditur vt nō vtatur re locata, quādo totā mercedem repetere posit, & qn̄ impeditur facto conductoris.in.l.si vno.§.item cùm quidam.nu.1.&.2.ff.de conducto.& locato.fo.128.

Conductor dicitur qui dat pretium, locator qui dat operas, vel prestat patientiam fruendi.ibidem.nu.2.

Conductor impeditus facto tertij, quando totam mercedem soluere teneatur.ibidem.nu.3.

Conductor impeditus casu, quando teneatur ad totam mercedem.ibidem.nu.4.

2 Conductor, quando nō apparet domus conducta debet aperiri: & eius massaritiæ discuti & describi coram vicinis.in.l.cum domini.nu.1.ff.de locato & conducto.fol.133.

2 Conductor ad decem annos, φ dicitur habere ius in re, & non potest expelli per singularem successorem, & idē qn̄ locator obligauit omnia bona sua.in.l.qui fundum.nu.1.ff.de loca.& conducto.fo.131.

5 Conductor ad longum tempus, vel emphyteuta, si finita locatione stat in possessione dicitur turbare dominum in sua ciuili, & tenetur hoc interdicto.l.ait prætor.§.quod ait prætor.ff.vti posidetis.nu.17.fo.156.

3 Conductor quòd potest dicere se remanere in re conducta vigore pignoris, & non posit expelli à successore, quando locator pro obseruatione obligat omnia bona sua.in.l.si filiofa.§.si vir.nu.2.ff.so.ma.f.23.

2 Conductor si exegit pœnam à damnificāte ex forma statuti, non cogitur restituere domino.in.l.is qui rem.nu.1.ff.de loc.& cōduct.fo.127.

Conductor qui tenetur annuatim dare decem corbes frumenti, tenetur dare de illo quod nascitur in illo prædio.in.l.domini prædio.nu.2.C.de agrico.& censitis.lib.xj.fo.44.

Conducens prædium ad colendum, si nihil sit statutum de reditu tenetur secundùm prædij voluntatem.ibidem.nu.3.

2 Conductor tributorum, quòd posit vendere possessiones propter tributa non soluta.in.l.creditor.numero.3.ff.de actio.empt.& vendi.folio.126.

8 Conductores tenentur purgare viam expensis pensionis.& quid in gratis habitante.l.A Ediles.ff.de via publi.& itine.publ.fruendo.numero.3.fol.149.

Conductores perpetui, quòd posideant.in.l.congruit.nu.1.C.de locatio.prædi.ciui.lib.xj.fo.52.

2 Conductus ad custodiam agri pro certo tempore, quòd eo finito, licet permaneat ad custodiam, φ non sit reconductus.in.l.item quæritur.§.qui impleto.nu.5.ff.de locato & conducto.fo.127.

7 Conduxit sæpe ponitur, pro locauit, & econuerso.in.l.aduersus.nu.2.C.de locato & conducto.fo.176.

7 Confessio extraiudicialis, an requirat expresionē causæ.in.l.gnāliter.nu.1.C.de non nume.pecu.fo.165.

Et an in confessione extraiudiciali, sufficit expresio causæ generalis.ibi.nu.2.

Et an quælibet causa sufficiat in confessione extraiudiciali.ibidem.numero.3.

Confessio extraiudicialis, quando requirat partis præsentiam? ibidem.numero.5.

Confessio testatoris facta in testamento non probat debitum subesse, vel fuisse.ibi.nu.6.fol.13.

Confessio etiam ad liberandum requirit partis præsentiam.ibi.nu.7.

Confessio extraiudicialis facta parte præsente, & cum causa, quando inducat probationem, liberationem vel obligationem.ibi.nu.8.

Confessioni in instrumento, vel extra instrumentum factę, qn̄ quis cōtra posit venire: & quæ probatio requiratur.ibi.nu.9.

Confessio facta per testatorem in eius testamento reuocatur.ibidem.numero.14.

1 Confessoria & negatoria iuramentum in litem admittunt.in.l.harū.nu.2.ff.si seruitus vendi.fo.189.

8 Confitens in instrumento aliquem mercatorem, vel artificem, an videatur probatum ipsum mercatorem, vel artificem.in.l.si donatione.nu.3.C.de colla.fo.13.

2 Confessio patris, quòd habuerit à filio spurio decem inter viuos, quòd presumatur fraudulosa.in.l.qui testamentum.numero.2.ff.de nautico fœnore.fo.151.

4 Confessio cedentis, quando noceat cessionario.in.l.facta.§.si hæres.numero.5.ff.ad Senatus.Trebellia.fo.154.

7 Confessio rei dicentis se debere certam quantitatem, non præiudicat creditori.in.l.si quidem.nu.1.C.de transact.fo.66.

Confessio sola creditoris dicentis se debere habere centum à Titio, qn̄ sibi præiudicet.ibidem.numero.3.

Confessio facta in iudicio, non in figura iudicij, non nocet: & quando noceat etiam extra iudicium geminata? in.l.cùm scimus.nume.6.C.de agrico.& censi.lib.xj.fo.47.

4 Confessio quando fit vni ex duobus reis, non fit insolidum.in.l.si is qui duos.nu.3.ff.de liberatione lega.fo.100.

7 Confitendo scienter aliquem libertum, qui erat seruus, an seruus fit liber? in.l.cùm testamentum.nu.2.C.de iur.& fact.igno.fol.36.

7 Confessioni mulieris, in instrumento appositæ, φ non stetur, in instrumentum haberet solenuitates, de quibus hîc.in.l.antiquæ.nu.2.C.ad Senatus.Velleia.fol.162.

8 Confessio facta metu tormentorum, nocet si in ea perseueretur.in.l.obseruare.nu.2.C.quorum ap.non recip.fo.89.

8 Confessio facta coram non suo iudice, an valeat.in.l.& si priuatorum.nu.2.C.si à non compet.iudi.fo.75.

Confessio procuratoris, qui confitendo liberat debitorem, licet nō præiudicet domino: tamen præiudicat confitenti.in.l.nec venditio.nu.4.C.de prædijs decurio.lib.x.fo.23.

6 Confessio mentientis facit fidem contra ipsum, donec cōtrarium probetur.in.l.assumptio.ff.ad municip.& de incol.nu.2.fo.239.

6 Confessus de crimine non habetur pro condemnato.in.l.si confessus.ff.de custo.& exhib.reo.nu.1.fo.164.

6 Confessio facta super processu inualido, an sit sufficiens ad condemnādum? in.l.si confessus.ff.de custo.& exhib.reo.nu.2.fol.164.

6 Confessio receptionis arrharum vtrinq; facta non tenet.in.l.Titia quæ.ff.de ver.oblig.nu.8.fo.54.

6 Confessio facta ab altera parte se habuisse & recepisse nomine arrharum, licet non appareat de numeratione, valet.in.l.Titia quæ.ff.de verbo.oblig.nu.7.fo.54.

6 Confessio defuncti vera in criminalibus nocet hæredi: secus ficta, nisi in casu.in.l.ciuilis.ff.de priuat.delict.nu.7.fo.118.

7 Confessio extra iudicium, quòd præiudicet.in.l.rogati.nu.6.C.de testibus.fo.153.

6 Confessio ficta filij nō nocet patri.in.l.cū filiusfa.ff.de ver.nu.4.fo.21.

5 Confessio facta in iudicio, animo donādi nō insinuatur, sed reuocatur, si est facta in fraudē creditorum.in.l.quidam.nume.1.ff.de dona.fo.70.

6 Confessus & condemnatus appellat, licet cōfessus & conuictus nō.in.l.creditor.§.j.ff.de appel.& rel.nu.2.fo.220.

6 Confessus semel delictum sponte non debet iterum confiteri: secus si metu tormentorū.in.l.de custodia.ff.de custo.& exhi.re.nu.1.fo.163.

6 Confessio facta ab vno ex reis debendi nō prodest alteri: nocet quo ad interrūpendā pscriptionē.in.l.ex duob⁹.ff.de duo re.cōst.nu.32.f.62.

Confessio iudicialis facta vni ex reis credēdi nocet alteri, sicut snia.ibi.

Confessio extraiudicialis facta à debitore vni ex reis credendi, non nocet alijs: sed inducit probationem: & prodest ad interruptionem præscriptionis.ibidem.

Confessio tendens ad liberationem, facta vni ex reis debēdi, habet vim pacti de non petendo: & tantum præiudicat, quantum pactum.ibi.

7 Confessio erronea facta in positionibus, reuocatur vsq; ad sententiam, & etiā post sententiam, quando esset facta persuasione aduersarij.in.l.error facti.nu.3.&.8.C.de iur.& fac.ign.fo.35.& seq.

Confessio erronea ob delictū aduersarij, qui falsas allegationes produxit post sententiam reuocatur.ibi.nu.5.

Confessio erronea facta circa decisiua totius negotij, reuocatur etiam beneficio huius legis.ibi.nu.9.fo.36.

Item reuocatur in alia causa. Itē reuocatur propter iustam ignorantiā, ex clausula generali.nu.6.&.7.

1 Confessio serui vel filij i iudicio promisso contra dominum vel filium ex facto eorum nocet domino & patri.in.l.sed alio.§.si absens.n.6.ff.si ex noxa.cau.aga.fo.67.

1 Confessio facta coram incompetenti, quòd non noceat coram competenti.in.l.magistratibus.nu.4.ff.de iurisdi.omnium iu.fo.52.

6 Confessio quæ fit in libello, qui datur iudici, non nocet.in.l.ex quibusdam.§.vlt.ff.de iure fis.nu.2.fo.229.

6 Confessio ficta defuncti quòd non nocet hæredi.in.l.eius qui delatorē ff.de iure fis.nu.1.fo.232.

Confessio ficta filij non nocet patri.ibi.

Confessio ficta quæ resultat ex sententia diffinitiua, an faciat fidem in alijs causis? quòd non.ibi.nu.5.

6 Confessus de crimine in iudicio etiam secuta sententia, est infamis.in.l.infamem.ff.de pub.iu.nu.10.fo.152.

Confessus de crimine extra iudicium in duobus casibus est infamis.ibi.

6 Confessus & conuictus in criminalibus non appellat.in.l.constitutiones.ff.de app.& releg.nu.3.fo.217.

Confessus tantùm, vel conuictus, quòd appellare posit.ibi.

4 Confeßio facta inter perſonas ſuſpectas, etiam iurata non probat:ſed intelligitur in fraudem facta.in.l.cùm quis decedens.§.Titia.nu.1.ff. de leg.tertio.fo.57.

4 Confeßio teſtatoris confitentis ſe habuiſſe mille ex vxore, facta in teſtamento, etiam cum iuramento non valet.ibi.nu.2.

4 Confeßio teſtatoris confitentis in teſtamẽto ſe habuiſſe mille ab vxore cum iuramẽto, poteſt, dum viuit ab eo reuocari.ibidem.numero.3.

1 Confeßio ſimplex ad liberandum, inducit pactum.in.l.tres fratres.nu. 2.ff.de pactis.fo.89.

5 Confeſſus in criminalibus nõ habetur pro cõdemnato. Et in ciuilibus poſt confeßionẽ, fertur ſentẽtia, ſi eſt datus libellus:ſecus ſi non eſt datus.in.l.confeſſus.ff.de confeßis.nu.2.fol.131.

5 Confeſſus in criminalibus, an ſit infamis?remißiuè.ibi.nu.5.

4 Confitenti ſit pręceptum de ſoluendo intra decem dies.in.l.ſi domus. §.in pecunia legata.nu.1.ff.de leg.primo.fo.20.

5 Confeßio authoris mei an mihi præiudicet?remißiuè.in cle.ſæpe conſtitutum.ff.de re iudi.nu.11.fo.130.

8 Confeßio facta in teſtamento, parte abſente, an probet ſolutionem, & quomodo excipiet debitor, contra quem agitur.in.l.verba.nu.1.&.2. C.de falſa cau.adiect.fol.48.

Et an iſta confeßio præiudicet vltra triginta dies.ibi.numero.3.& numero.5.

5 Confeſſus in iudicio, an condemnetur diffinitiuè?remißiuè.in.l.debitoribus.ff.de re iudi.nu.2.fol.125.

Confitenti in iudicio de conſuetudine datur terminus decem dierum. ibi.nu.3.

Confeßio receptæ dotis facta per maritum, quando ſibi præiudicet vt opponi non poßit de dote non numerata?in authen.de tempore non ſolu.pe.nu.6.fo.48.

5 Confeßio facta à minore ſine curatore, quando valeat.in.l.certum.§.in pupillo.ff.de confeßis.nu.2.fo.133.

3 Confeßio tutoris non nocet pupillo.in.l.Lucius.§.tutelę.nu.1.ff.de admini.& pericu.tuto.fo.65.

8 Confeßio facta in iudicio proſequendo, an proſit confitenti.in.l.confeſſos.nu.7.C.de confeßis.fo.81.

Cõfeßio incerta facta in iudicio meretur executionem in caſibus, quibus valet ſententia incerta.ibi.nu.8.

Confeßio facta in iudicio, ſuper eo quod ius vel natura reſpuit, non valet.ibi.nu.9.

Confeßio facta in iudicio, in quibus æquiparatur ſententiæ?ibid.numero.13.&.8.

Confeßio adulti, tenet:ſed reſtituitur.ibi.

Confeßio tutoris, quando præiudicet pupillo.ibi.nume.14.

Confeßio facta in iudicio, debet poni in actis.ibi.nu.15.

Et an confeßio valeat ſine interrogatione.ibi.nu.16.

Et ad huiuſmodi reſponſiones, compellitur aduerſarius officio iudicis.ibidem.nu.17.

Confeßio facta coram iudice, an mandetur executioni per alium, ſi fiat coram iudice incompetenti, executionem nõ meretur.ibi.nu.18.&.19.

Et quid ſi fiat coram arbitro, ita præiudicet ſicut coram iudice.ibidem. numero.20.

Confeßio extraiudicialis facta vicinis ad liberandum, quòd proſit:ſecus ſi ad obligandum:& quando valeat, remittit.in.§.& licet.nu.7.in aut.de teſtibus.fo.41.

Pactum de non petendo, factum abſente parte, q̃n proſit parti?ibid. legatio teſtium operatur:vt etiam inhabilis admittatur. Item ꝙ quis cogatur ad teſtificandum, qui aliàs cogi non poſſet.ibidem.

1 Confeßio facta in actione famoſa infamat.in.l.ſi reus.nu.2.ff.de procu.fo.111.

1 Confeſſus in iudicio crimen publicum, an ſit infamis?in.l.ictus fuſtiũ. nu.3.ff.de ijs qui no.infa.fol.102.

1 Confeſſus in iudicio in ciuilibus habetur pro condemnato:ſecus in criminalibus.ibidem.nu.4.

Confeßio facta coram vno iudice, quando poßit coram alio executioni mandari?in.l.officium.nu.8.ff.de offi.conſu.fo.32.

1 Confeßio ſerui facta in tortura ſuper facto proprio probat contra dominum.in.l.ſed alio.§.ſi abſens.j.numero primo.ff.ſi ex noxa.aga.folio.66.

1 Confeßio extraiudicialis iuncta cum alijs indicijs plenè probat.in.l. ictus fuſtium.nu.2.ff.de ijs qui not.infa.fol.102.

3 Confiteri videtur qui non facit proteſtationem, vel denuntiationem contrariam.in.l.Iulianus.§.idem per contrarium.numero.1.ff.de libe. agno.fo.40.

3 Confeßio patris facit aliqualem probationem pro filiatione.in.l.Iulianus.§.idem per contrarium.numero.2.ff.de lib.agno.fol.40.

3 Confeßio filiationis facta extraiudicium, quam probationem faciat? ibidem.nu.3.

1 Confeßio cedentis non præiudicat ceßionario.in.l.ſi partem.nu.4.ff. ſi ſerui.vend.fo.191.

1 Confeßio emanata ſuper ætate alicuius, quando præiudicet alijs cauſis & alijs perſonis?in.l.de ætate.nu.16.ff.de mino.xxv.ann.fo.139.

1 Confeſſoria quando agitur contra tertium poſſeſſorem fundi ſeruientis patientia, venit officio iudicis.in.l.ſeruitutes.ff.de ſerui.ruſt. prædi. folio.186.

1 Confeſſoria & negatoria competunt pro iuribus incorporalibus:& domino tantum.in.l.de ſeruitutibus.nu.1.ff.ſi ſeruitus ven.fo.188.

3 Confeſſus ſi fuerit aliquis ſe eſſe hæredem titij quãdo inducatur aditio? in.l.gerit.nu.4.ff.de acqui.hære.fo.183.

1 Confeſſo ſit præceptum de ſoluendo in termino.x.dierũ.in.l.ſi debitori, nu.1.ff.de iudi.fo.154.

7 Confeßio facta ſcienter, ſiue ignoranter, quando præiudicet.in.l. cũ falſa.nu.1.&.3.C.de iur.& fac.ig.fo.35.

Confeßio extra iudiciũ falſa, ſiue à ſciente, ſiue ab ignorante ſit facta, quantum ad tranſlationem dominij, non præiudicat.ibi.nu.4.

Confeßio extraiudicialis facta, ꝙ fundus ſit tuus, quòd proſit ad probationem.ibi.nu.9.

Confeßio falſa facta in iudicio quando præiudicet.ibi.nu.10.

Confeßio erronea facta in iudicio ad hoc, vt præiudicet, quo ad probationem, non requirit cauſam.ibi.nu.11.

7 Confeßio tutoris, vel alterius adminiſtratoris legitimi, emanata per modum iuriſdictionis contentioſæ, præiudicat pupillo. in authentica in iſto.§.quod obſeruari.nume.6.C. de iureiur. propter calumniam dan. fo.107.

6 Confeßio extra iudicium non eſt potens ad condemnandũ.in.l. ſi con feſſus.ff.de cuſto.& exhib.reo.nu.3.fo.164.

6 Confeßionis occaſione factæ coram iudice remittente, quis non poteſt condemnari ab eo, cui remittitur.in.l.diuus.ff.de cuſto.& exhib.reor. nu.1.fo.165.

6 Confeßio de crimine facta per monachum coram Abbate, quòd non probet coram legato ad quem fit remißio.in.l.diuus.ff.de cuſto. & exhib.reo.nu.2.fo.165.

6 Confeßio facta coram incompetenti, quòd nõ proſit ad condemnationem corã incompetenti.in.l.diuus.ff.de cuſto.& exhi.re.nu.3. fo. 165.

Confeßio facta coram inquiſitore per hæreticum eundem remittente ad iudicem ſecularem pro exequendo, quòd non probat.ibi.

Iudex exequens nõ tenetur ſtare proceſſui iudicis remittentis executionem:ſed poteſt de nouo cognoſcere, & crimen examinare.ibi.

5 Confeßio facta coram iudice, an habeat executionem paratam?remißiuè.in.l.confeſſus.ff.de confeßis.fo.131.

5 Confitens ſcienter falſum ex præparatoria, quòd poßit confeßionem reuocare, ſciente aduerſario:& quando aduerſario ignorante.in. l. non fatetur.ff.de confeßis.nu.1.fo.131.

5 Confitens falſum per errorẽ circa præparatoria, poteſt cõfeßionẽ reuocare in omnib.caſibus in quibus poteſt reuocare, ſi ex certa ſcientia eſſet confeſſus, & quando poſt lit.conteſt.ibi.nu.2.

5 Confeßio erronea circa præparatoria facta abſq; culpa, reuocari poteſt per reſtitutio.in integ.poſt ſententiam.in.l.non fatetur.ff.de confeßis. nu.3.fo.131.

5 Fallit ſi eſt talis error qui reddat iudicium retro nullum.ibi.

5 Confeßio erronea circa ea quæ ſunt deciſiua, ſiue partis, ſiue totius, quòd poßit reuocari ante ſententiam:& quando non ſperatur ſentẽtia ante executionem, & quando ſibi præiudicet?ibi.nu.4.

5 Confeßio erronea, cuius vigore factum fuit à iudice præceptũ de ſoluẽdo, quòd errore probato poßit reuocari, niſi antequã fieret præceptũ, fuiſſet datus terminus ad oſtendendum, quare ſic non deberet fieri.ibi dem nu.5.

5 Confeßio erronea facta extra iudicium, quando quis certat de damno vitando, præſumitur facta per ignorantiam.ibi.nu.8.

5 Confeßio erronea facta coram arbitro, vel arbitratore, quando poßit reuocari.ibi.nu.14.

5 Confeßio erronea facta in præcepto guarentigiato facto per notarium, quod vigore ſtatuti habet exceptionem, poteſt reuocari:ſicut cõfeßio facta in iudicio.ibi.nu.15.

6 Confeßio facta in tortura ſine indicijs non præiudicat, etiã ſi in ea tortus perſeueret.in.l.quæſtionis.ff.de quæſtio.nu.1.fo.199.

4 Confeßio facta coram vicinis ad liberandum valet, ſi eſt facta parte pręſente.in.l.non ſolum.§.ſi liberationis.nu.4.&.8.ff.de libe.lega.fo. 98.

Confeßio teſtatoris confitentis in teſtamento ſibi eſſe ſolutum, an habeat vim fideicommißi.ibi.nu.12.

Et an ex iſta confeßione paretur tibi exceptio doli:ſi dicam, profiteor te mihi non teneri.quòd non, ibi.nu.3.&.11.

6 Confeßio facta extra ius quòd faciat indicium ad torturam.in.l.capite quinto.ff.ad leg.Iul.de adul.& ſtup.nu.1.fo.174.

6 Confeſſus delictum non appellat à pœna, arguendo iniquitatem iuris. in.l.ſi qua pœna.ff.de ver.& re.ſig.nu.1.fo.260.

6 Confeßio procuratoris confitentis ſibi pretium ſolutum, quòd ſufficiat.in.l.ſi procurator.§.j.ff.de iure fiſ.nu.3.fo.230.

2 Confeßio extorta à ſeruo cum tortura indicijs legitimis præcedentibus, quòd faciat fidem contra dominũ.in.l.cum ſeruus.nu.8.ff.de condi.cau.da.fo.45.

2 Confessus in instrumento, si quis sit, si habuisse mutuò centum, quòd intelligitur de præsenti.in.l.certi condictio.§.nummos.nu.9.ff.de rebus credi.si cer.peta.fo.12.

Confessio mutui facta in cõtractu inutili, ꝙ probet mutuũ.ibi.nu.10.

4 Confessio continens errorem iuris expressum non valet.in.l.ornamentorum.nu.2.ff.de auro & argen.lega.fo.96.

5 Confessio facta parte absente in his, quæ dependent ex voluntate duorum, valet: secus si ex voluntate vnius.in.l.certum.§.si quis absente.ff. de confessis.nu.3.fol.133.

Confessio facta in libello sine exceptionibus, parte absente, præiudicat confitenti.ibi.nu.4.

Confessio facta in iudicio, per quam confiteor rem meam tuam, licet falsa sit: mihi præiudicat.in.l.iura & posses.nu.2.C.de omni agro deser.lib.xj.fo.49.

Confessio erronea, vel falsa, solutis expensis corrigi potest: si causa erroris sit probabilis.ibi.nu.4.

Assertio facta in libello, vel exceptionibus, an possit corrigi? ibidem.

4 Confessio testatoris confitentis plenè sibi fuisse satisfactum de omnibus, quòd nihil operetur, nisi probetur.in.l.aurelio.§.caius.nu.12.ff.de lib.leg.fol.99.

Idem si in instrumento contineatur liberatio per acceptilationẽ.ibidẽ.

6 Confessio dotis receptæ factæ per diuitem vilem vxori pauperi nobili, quòd statim valeat.in.l.si diuortio facto.ff.de ver.ob.nu.4.fo.13.

4 Confitentis se fecisse homicidium ad sui defensionem non statur confessioni inquantum dicit se fecisse ad sui defensionem.in.l.aurelius.§. item quæsiit si tutor.nu.2.ff.de liber.lega.fol.100.

8 Confessio per vnum, tam ex reis debendi: ꝙ credendi facta, quando noceat alijs, vel prosit.in auẽ.hoc ita.numero.57.C.de duobus reis stipul. folio.113.

8 Confessione facta in iudicio, non potest quis ab ea recedere.in.l.confessos.nu.1.C. de confes.fo.8.

Cõfessio facta in iudicio habet executionem paratã.ibi.nu.3.7.8.&.9.

Confessio in iure, quando dicatur.ibi.nu.4.&.7.

6 Confessioni factæ in tormentis statur, si reus in ea perseueret.in.l.in criminibus.§.Diuus Seuerus.ff.de quæstio.nu.1.fo.194.

Confessio quando videatur facta formidine tormentorum? ibi.nu.2.

7 Confessio geminata facta per debitorem, se habuisse centum mutuò, probat numerationem: & tollit exceptionem non nu.pecu.in.l.in contractibus.nu.10.fo.166.

7 Confitenti sibi solutum post dotalia instrumenta, non datur exceptio non nume.pecu.in.l.in contractibus.nu.9.C.de non nume.pec.fo.166.

4 Confessio debiti facta in testamento, si testator iurat vel iurasse se dicit, probationem inducit.in.l.cùm quis decedens.§.codicillis.nu.1.ff. de leg.iij.fo.57.

4 Confessio facta per patrem in testamento, quòd non præiudicet filio. ibidem.nume.4.

4 Confessio in dependentibus ex mera voluntate confitentis, pręiudicat confitenti.ibi.nu.6.

4 Confessio testatoris facta in testamento quare non probat: nisi sit iurata, tamen si confitetur in libro rationum probat.ibidem.nu.7.

4 Confessio testatoris facta in testamento, quando non probat: sed fideicommissi petitionem inducit: an iste fideicommissarius alijs præferatur? ibidem.nu.9.

5 Confessio & sententia paribus passibus ambulant.in.l.certum.§.sed an & ipsos.ff.de confessis.nu.1.fol.133.

Confessio defensoris, procuratoris, tutoris, vel curatoris, quãdo noceat domino, pupillo vel adulto.ibidem.nu.2.

Confessio prælati, quando noceat ecclesiæ? remissiuè.ibi.nume.4.

Confessio patris, eodem modo nocet filio, sicut tutoris pupillo.ibid. numero.5.

6 Confessus bis se recepisse decem ex causa mutui, quando intelligatur de eisdem? in.l.triticum dare.ff.de ver.ob.nu.4.fo.37.

1 Confessoria & negatoria quare sic dicantur.in.l.si de seruitutibus.nu. 4.ff.si seruitus vendi.fo.189.

5 Confessoria, vel negatoria agens, ius sibi esse ita ædificatum habere, si contra eum non opponitur, & obtinet, non potest posteà hoc interdicto conueniri: & quomodo hæc procedant.in.l.j.§.sed & si is.nu.2.ff. de noui ope.nuntia.fo.7.

3 Confessoria & negatoria si pro vsufructu, & vsu agatur qualiter interponitur primum decretum.in.l.si prius.nu.26.ff.de noui operis nuntia.fo.23.

Et quid cùm agitur de iure merè personali, vt aliquem in mea potestate, vel esse meum seruum: qualiter perueniatur ad primum decretum. ibi.nu.27.

6 Confessio facta cum tormentis, quando sit validior, quàm sine? in.l.in criminalibus.§.quæstioni.ff.de quæstio.nu.1.fo.194.

Confessio facta in actione famosa infamat.in.l.si reus.nu.2.ff.de procu.fo.111.

6 Cõfessio facta in crimine læsę maiestatis, latrocinij & hæresis, ad hęredes trãsit.in.l.impatores.§.j.ff.de bo.eo.qui añ sen.mor.si.cõ.n.1.f.210.

6 Confessio non habet vim solutionis.in.l.Vranius.ff.de fideius.& mandato.nu.9.fo.81.

8 **Conferre** quis dicitur nepotibus, prout confert fratri, vel sorori suæ.in.l.illã merito.nu.3.C.de colla.fo.14.

5 **Confestim** & incontinenti quando quis dicatur fieri.l. idẽ est.§.eum igitur.ff. de vi & vi armata.nume.1.folio.153.

7 Confestim dictio, intelligitur intra quatuor menses. in auẽ. pręsbyteros.nu.1.C.de episc.& cle.fo.30.

Confinia & qualitas fundi, si concedanẽ cum re de qua agitur magis inspiciuntur, quàm vocabulũ.in.l.si quis in fundi voca.nu.2.ff.de leg.j.fo.4.

6 Confinia rumpens debet stare duplicato tempore, & duplicatur illud, quod superest.in.l.aut damnum.§.quisquis.ff.de pœnis.nu.1.fo.203.

Confinati non possunt eligi ad honores.in.l.quibus.nu.1.C.de his qui in exilium lib.10.fo.28.

7 **Confirmatio** q̃ fit de nouo cõtra.l.an hẽat iuris effectũ? l.nõ dubi.nu.1. C.de le.& const.prin.f.33.

7 Confirmatio priuilegiorum quid operetur.in.l.priuilegia.nu.1.C.de sacrosan.eccle.fo.17.

Confirmans ex officio debet contra electum de defectibus electi perquirere.in.§.oportet.numero secundo.in auth.quomodo oport.episcop.fo.11.

5 Confirmatio superioris in duobus delegatis contraria iudicantibus ideò spectatur: & non in ordinarijs, quia no habent iurisdictionem suo iure sicut ordinarij.in.l.inter pares numero.ff.de re iudica.nu.1.fo.127.

5 Confirmatur tractu temporis, si alia causa superuenit quod ab initio nõ valuit.in.l.cum vir.nu.7.ff.de vsucap.& vsurpa.fo.111.

Confirmare an dicatur, qui dat: & dare & confirmare an sint idem? remissiuè.in.§.iusiurandum.numero.4. in auẽ.de defen.ciui.fo.16.

Confirmatio superioris, quòd semper requiratur, quando vniuersitas facit electionem, & dat iurisdictionẽ.ibi.nu.6.

4 Confirmatio quando confirmatum per se substitit quid operetur? in.l. post legatum.§.qui mortis.nu.1.ff.de his quib.vt indig.fo.112.

4 Confirmatum si non potest confirmari agitur ex confirmante non ex confirmato.in.l.si quis priore.nu.1.ff.ad senatusc.treb.fo.150.

4 Confirmatio generalis non trahitur ad illud, quod est specialiter cassatum.in.l.si quisi priore.nu.3.ff.ad senatuscon.treb.fo.150.

1 Confirmans quando dicatur dare? in.l.more maiorum.nu.5.ff.de iur. om.iud.fo.50.

4 Confirmatio donationis factæ per virũ vxori quæ fit expressè per legatum, quando habeat vim legati, vel fideicommissi.in.l.si quãdo quis. nu.3.ff.de leg.j.fo.26.

6 Confirmatio sequens ꝙ non operetur, vt de tempore antecedenti maritus possit accusare iure mariti.in.l.si vxor.§.si quis vxorem.ff.ad leg. Iul.de adul.& stup.nu.2.fo.171.

6 Confirmatio superioris quando confirmet electionem inualidam.in.l. si constat.ff.de appel.& releg.nu.2.fo.217.

6 **Congregans** gentem in alia ciuitate, quàm in ciuitate Romana, non tenetur leg.Iul. maiesta.sed leg. Iul.de vi.in.l.proximum.ff.ad leg.Iul.maiest.nu.7.fo.166.

6 Congregationem constituunt duo homines.in.l.prætor.la.ij.ff. vi bo. rap.nu.3.fo.135.

4 **Coniunctio** verbalis inducitur quando plures personę in eadem oratione solutæ ponũtur: secus si in diuersis orationibus.in.l.re coniuncti.nu.3.ff.de leg.iij.fo.63.

4 Coniunctio verbalis an inducatur per nomina distributiua quisquis, quilibet & similia.ibi.nu.13.fo.64.

3 Coniunctio saltem, quid operetur? in.l.sæpissime.nu.6.ff.de iure codicil.fo.197.

4 Coniunctio verbalis an inducatur per aduersatiuam, aũt.verò, & similes? ibi.nu.14.

4 Coniunctio legalis quod modis contingat, & qbus casibus.ibi.nu.17.

4 Coniunctio operatur tres effectus.ibidem nu.19.

4 Coniunctiones, & aduerbia non inducunt demõstrationẽ.in.l. demonstratio.nu.2.ff.de condi.& demon.fo.118.

3 Coniunctus præfertur substituto ex præsumpta voluntate defuncti.in l.quidam testamento.nu.1.ff.de vul.& pup.sub.fo.151.

3 Coniunctus ex voluntate defuncti sicut præfertur substituto: ita etiam veniens ab intestato.ibi.nu.5.

6 Coniunctus meus si petit rẽ ab extraneo, cui ego vendidi, & teneor de euictione, ego possum comparere & petere compromissum vigore statuti, quòd inter coniunctos fiat compromissum, & remissiuè.in.l.procurator.§.j.nu.1.ff.rem ra.hab.fo.113.

4 Cõiunctus quis præferatur in iure accrescendi, qñ sunt duo, vel plures re tantum coniuncti: omnes admittuntur ad ius accrescendi, nec vnus præfertur alteri.in.l.re coniuncti.nu.27.ff.de leg.iij.fo.64.

4 Coniunctus quando vnus & idem est, idem etiam substitutus cohære. cohæredi suo: tunc per inuicem substitutionem non impeditur neque tollitur ius accrescendi.ibidem.nu.37.

Coniunctus

4 Coniunctus quando est alius, alius substitutus, & substitutio deficit præteritione posthumi: tunc impeditur ius accrescendi, & deuenit portio ad venientes ab intestato: secus si substitutio deficit alio modo. ibi. numero. 38.

4 Coniunctus in legato præfertur ei, à quo est relictum. ibi. nu. 39.

3 Coniunctus pro coniuncto in criminalibus, quod non admittatur in testem. in. l. qui testamento. §. quæcunque. numero. 7. ff. qui testa. fac. pos. fol. 99.

3 Coniunctus inter æqualiter coniunctos, quòd testificetur. ibidem. numero. 8.

4 Coniunctus re, & coniunctus verbis, pariter admittuntur. in. l. Meuio. nu. 3. ff. de leg. secundo. fol. 35.

2 Coniunctus inter coniunctas personas potest iudicare & testificari. in l. non solùm. §. de vno. nu. 1. ff. de ritu nuptiarum. fo. 155.

7 Coniunctus potest testificari inter pariter coniunctos. in. l. parentes. nume. 5. C. de testibus. fol. 150.

7 Coniunctionibus innominatis interpositis, quòd quis nõ possit agere, nisi primò impleuerit ex parte sua. in. l. cõditiõis. n. 7. C. de pact. fo. 50.

3 Coniunx debet esse particeps pœnæ infortunij, non pœnæ delicti. in. l. si cùm dotem. §. si maritus. nu. 1. ff. so. ma. fo. 16.

8 Coniuncta persona, quæ dicatur, statur iudicis arbitrio. in. l. cùm rem alienam. nu. 6. ff. de leg. fo. 40.

7 Coniuncta persona admittitur ad agendum cum cautione rati. in. l. cautio rati. nu. 5. C. de procura. fo. 77.

7 Coniuncta persona, quando admittatur ad agendum pro cõiũcta persona: & quid si sit minor. in. l. exigendi. nu. 5. C. de procurat. fo. 80.
Et an coniuncta persona solui possit: & quomodo debeat cõcludere. ibi. nu. 14. fo. 81.
Coniuncta persona post litem contestatam, & satisdationibus præstitis, quòd possit procuratorem constituere. ibi. nu. 15.

6 Coniuncta quando ponatur pro disiuncta. in. l. sæpe ita comparatum. ff. de verb. & rer. signifi. nu. 1. fo. 251.

6 Coniuncta persona, quòd possit esse testis pro coniuncta contra aliam coniunctam. in. l. extraneo. §. j. ff. de quæstio. nu. 1. fo. 198.

5 Coniuncta persona iurat de calumnia pro absente. Item curator, tutor, syndicus monasterij, curator datus bonis: & pater. in. l. qui bona. §. si alieno. 8. ff. de dam. infect. fo. 32.

6 Coniuncta persona non est procurator, & factum per eum non præiudicat dño, nisi ratihabitione secuta. in. l. si quis apud aliquem. §. j. ff. iudic. sol. nu. 2. fol. 109.

1 Coniuncta persona pro minore. 25. annis admittitur ad agendum. in. l. sed & hæ. nu. 2. ff. de procu. fol. 106.

1 Coniuncta persona etiam in requirentibus speciale mandatum admittitur, quando prætendit proprium interesse. in. l. patri pro filio. nu. 1. ff. de mino. xxv. an. fo. 135.

1 Coniuncta persona pro coniuncto admittitur, etiam eo inuito, quando venit etiam pro suo interesse. ibi. nu. 3. fo. 136.

1 Coniuncta persona agit pro minore in casibus, quibus speciale mandatum non requiritur. ibi. nu. 5.

1 Coniuncta persona etiam in requirentibus speciale mandatum admittitur pro minore & prodigo. ibi. nu. 6.

3 Coniuncta persona agit nomine coniuncti, etiam eo inuito, quando tractatur de proprio interesse. in. l. si constante. numero. 65. ff. soluto matrimo. fo. 20.

3 Coniuncta persona impropriè dicitur procurator. ibi. nu. 66.

3 Coniunctæ personæ quando possit solui? remissiuè. in. l. non solùm. nume. 8. ff. so. ma. fo. 7.

1 Coniunctæ personæ vsque ad quem gradum dicuntur? remissiuè. in. l. sed & hæ. nu. 1. ff. de procu. fo. 106.

4 Coniecturæ per quas potest constare testatorem de posthuma sensisse. in. l. qui filiabus. nu. 5. ff. de lega. j. fo. 8.

4 Coniuncti plures hæredes vnius legatarij dicuntur coniunctione legali, quando in eo habeat locum ius accrescendi? in. l. re coniuncti. nu. 60. ff. de lega. tertio. fo. 65.

3 Coniuncti per nomen collectiuum sunt plus coniuncti, quàm illi qui coniunguntur per copulam. in. l. interdum. numer. 2. ff. de hæredi. institu. fo. 125.

8 Coniuncti verbis, dicuntur illi, qui vna & eadem oratione ponuntur. in l. j. §. his ita. nu. 4. C. de cadu. tol. fo. 52.

8 Coniuncti verbis tantùm, vbi plures sunt, tunc est locus iuri accrescendi cum onere. in. l. j. §. vbi autem. nu. 3. C. de cadu. tol. fo. 52.
Coniuncti tantùm re, quando plures sunt, tunc est locus iuri non decrescendi sine onere. ibi. nu. 4.
Coniuncti re, & verbis, si plures sunt, an crescat seu non decrescat cum onere, vel sine onere. ibi. nu. 5.

5 Coniuncti, & amici pupilli requiri debent, quando inquiritur de moribus dandi in tutorem. in. l. scire oportet. §. cum reliquis. nume. 1. ff. de tuto. & cura. da. ab his. fo. 56.

4 Coniuncti verbis dicuntur positi in vna oratione: positi autem in diuersis orationibus, etiam sine copula non. in. l. Mæuio. nu. 2. ff. de lega. secundo. fo. 35.
Coniuncti sola ratione coniunctionis, non præferuntur disiunctis. in. § si quis. nu. 14. in auþ. de hære. & fal. fo. 3.

8 Coniuncti re, dicuntur illi, quibus expressa dispositione testatoris, tota res assignatur. in. l. j. §. vbi autem. nume. 1. C. de cadu. tol. fo. 52.

6 Coniunctæ personæ quæ non potest sine mandato agere, nõ potest solui. in. l. vero procuratori. ff. de solu. & libe. nu. 2. fo. 87.
Et formã libelli quando quis agit coniunctorio nomine circa hãc formam, vide tu quæ ponit domi. Mar. Sozi. in. c. primo. de libel. obl. arti. vij. q. xv. ibid.

6 Coniũctio quòd inducatur per verbum, vel interpositos in diuersis orationibus. item quando sint orationes solutæ. in. l. triplici modo. ff. de ver. & rer. sig. nu. 2. fo. 257.

3 Coniunctio aduersatiua operatur quòd vno casu existente, non habet locum dispositio facta in alio. in. l. si ita scriptum. num. 2. ff. de liberis & posth. fo. 105.

3 Coniunctio quæ in se habet reuerentiã in tacente præsente, facit præsumi dissensum. in. l. quæ dotis. nu. 23. ff. sol. mat. fo. 26.

4 Coniunctio quæuis, ponens causam cum dubitatione, ponitur conditionaliter. in. l. demonstratio. §. quod autem. nume. 11. ff. de condi. & demonst. fo. 120.

4 Coniunctio verbalis non inducit ius accrescendi in rebus prorsus diuersis. in. l. huiusmodi. §. quibus. ita. num. 1. ff. de leg. j. fo. 23.

4 Coniunctio posita inter incõpatibilia, resoluitur in disiunctiuam. in. l. si titio. nu. 1. de vsus. leg. fo. 71.

4 Coniunctio aduersatiua inducit coniunctionem verbalem. in. l. maritus vxori. nu. 2. ff. ad legem fal. fo. 141.

3 Coniunctio quæ cadit inter orationes non inducit coniunctionem realem. in. l. item quòd Sabinus. §. vnde idem. numero. 1. ff. de hær. institu. folio. 125.

4 Coniunctio dicitur inter legatarios eiusdem rei à pupillo, & eis substituto. in. l. planè. §. si coniunctim. nu. 1. ff. de leg. j. fo. 12.

1 **Connexitas** operatur, vt in iudicio veniat quod aliàs non veniret. in. l. eum actum. nume. 2. ff. de nego. gest. fo. 119.

6 **Consanguineus** an possit esse testis de iniuria facta cõsanguineis. Et an potestas possit esse iudex de iniuria facta familiæ. in. l. lex Cornelia. ff. de iniur. & famo. lib. nu. 1. & 2. fo. 137.

7 Consanguineus, vel vicinus præsumitur iuris præsumptione, scire facta vicini vel consanguinei. in auth. ingressi. nu. 69. C. de sacrosanct. eccles. folio. 22.

3 Consanguinei pupilli requiruntur in alienationibus rerum pupilli. in l. magis puto. §. imprimis. nu. 4. ff. de re. eo. fo. 95.

7 Cosanguineus quòd probetur per auditum. in. l. non epistolis. nu. 3. C. de proba. fo. 144.
Consanguineus præsumitur, qui in possessione consanguinitatis est. ibidem. in. l. non nudis. nu. 1.

5 Consanguinei pupilli, vel absentis existentis in alia ciuitate, non citantur. l. Hæc verba. §. Non defendi. ff. quib. ex causis in possessionem ea. nu. 3. fo. 136.
Consanguinei maioris absentis, quando contra eum fit mis. in poss. ex secundo decreto, an sint citandi, ibi. nu. 5.
Consanguinei pupilli in casu huius. §. nõ sunt citandi in quolibet actu: sed solùm, quando fit missio. ibi. nu. 6.

3 Consanguinei & domestici muti præsumuntur scire actus, & consuetudines eius. in. l. mutum. nu. 3. ff. de acqui. hær. fo. 167.

3 Consanguineus dicitur secundum communem modũ loquendi coniunctus sanguine quocunq; modo. in. l. cum quidam. §. quod dicitur. nu. 1. ff. de acqui. hære. fo. 175.

4 **Consensus** in restitutione trebelliani, quare non requiritur consensus serui, & in hæreditatis aditione & bo. pos. sic. in. l. seruo. nu. 1. ff. ad senatusc. treb. fo. 155.

4 Consentiens alienationi seu venditioni rei, qua actione agit ed pretium in. l. si fundum. nu. 2. ff. de leg. j. fo. 2.

4 Consentiens donationi rei suæ nihil petere potest. ibi. nu. 3.

4 Consentiens alicui leganti rem suam, qua actione agat. ibi. nu. 4.

4 Consentiens vendenti rem suam nõ quod tradat agit contra vendentem actione mandati. ibi. nu. 5.

8 Consensus patris requiritur ab initio. in. l. cum nõ solum. §. necessitate. nu. 10. C. de bo. quæ lib. fo. 58.

4 Consentiens alienanti admittitur ad reuocationem eorum, quæ postea alienantur. in. l. cum pater. §. libertis. numero. 4. ff. de legatis secũdo. folio. 46.

3 Consentiẽdo alienãti rem suam, quando dicatur donare? remissiuè in. l. quæ dotis. nu. 16. ff. sol. ma. fo. 25.

3 Consentiendo alienationi rei mihi obligatæ, licet præsumatur remissio pignoris, non tamen de debito præsumitur donatio. ibidem numero. 17.

5 Consensus consanguineorũ mulieris an requiratur, quando tutor, vel

curator, vel procurator eius contrahit, cogitandum relinquit. in.l. apud Iulianum.§.si pupillus.ff.quibus ex causis in possess.ea.numero.4.fo.135.

5 Consensu iudicis,quando acta per partes destruuntur,ideò requiritur quia eius interest.in.l.acta apud se.ff.de re iudicata.numero primo.folio.128.

Consensus vnius vxoris,quòd requiratur in alienatione fienda per maritum,de re immobili donata propter nuptias. Et quid operetur?in authen.vt immo.bo.de nup.do.nu.1.&.6.fo.29.

Consensus binus in contractibus operatur ad conformationem:& non ad solutionem.ibi.nu.6.

Consensus duplex mulieris,quando sibi præiudicet.ibidem.nu.7.

1 Consensus iudicis,vbi requiritur quòd in dubio intelligitur,causa cognita.in.l.sed si hac.§.ait prætor.numero primo.ff.de in ius vocan. folio.57.

1 Consensus contractus qualiter interuenire debeat,vt venditio resoluatur.in.l.ab emptione.nu.12.ff.de pactis.fo.93.

1 Consensus iudicis in prorogatione iurisdictionis,de persona ad personam non est necessarius.in.l.consensisse.numero.1.ff.nau.cau.stabu. folio.152.

1 Cõsensus iudicis etiam in prorogatione de tempore ad tempus,requiritur.in.l.consensisse.nu.6.ff.de iudi.fo.152.

1 Consensus omnium simul requiritur:& non sufficit,quòd separatim omnes consentiant,quando statuta conduntur.in.l.omnes populi.nu. 18.ff.de iusti.& iure.fo.10.

3 Consensus patris qui interuenire debet de iudicio,an posit interuenire posteà?in.l.si quis mihi.§.iussum.numero.8.ff.de acquiren.hære. fol.174.

3 Et an posit præstari per nuntium,vel epistolam?ibidem.

1 Consensus tacitus & expressus æquiparantur.in.l.de quibus.1.numero.4.ff.de leg.& sena.fo.17.

Consensus vxoris multiplicatus in obligationibus viri,quòd sibi prę-iudicet.in.§.& illud.nume.1.in authen.vt nulli iudi.li.fo.58.

3 Consensus requisitus à statuto in contractu mulierum non potest præstari per eum cui directò acquiritur.in.l.quanquam.nume.6.ff.de autho.tuto.fo.69.

1 Consensus solus nõ sufficit ad amisionem dominij.in.l.inter officiũ. nu.1.ff.de rei vendi.fo.177.

1 Consensus patris generaliter sufficit filio,vt in omnibus agere posit. in.l.si longius.§.si filius.nu.4.ff.de iud.fo.153.

3 Consentiens rem suam obligari,an videatur hoc facere animo donandi?& poterit agere vt luatur.in.l.quæ dotis.numero.13.ff.soluto matrimo.fo.25.

3 Consentiens vendenti rem suam,an videatur consentire animo donandi?& sic quando consensus inducat donationem.ibidem.nu.14.

3 Consentiens donanti rem suam,quòd videatur donare.ibi.nu.15.

6 Consensus patris q̃ non requiratur filiofa.agenti in causa castrensi.in.l. miles.§.actionem.ff.de castrensi pecu.nu.1.fol.237.

6 Consensus patris non requiritur in his,in quibus patri acquiritur vsufructus.in.l.inter liberas.§.j.ff.ad leg.Iuliam.de adul.& stup.numero 1.folio.170.

5 Consensus,licentia,iussus,consilium:an debeant præcedere,vel sequi, cum in aliquo actu requiruntur.in.l.si autem plures.num.1.ff.de aqua plu.arc.fol.49.

5 Consensus patris consentientis filio donanti causa mortis,potest interuenire ante,quàm donet.in.l.tam is.§.filiusfamil.nu.8.ff.de mor. cau.da.fo.73.

5 Consensus quem præstat pater filio in iudicio,potest vbicunque,& quandocũq;,& quomodocunq; præstari.in.l.filiusfamilias.nu.12.ff.de donationibus.fo.63.

6 Consensus per interpretem colligi potest,non tamen signis.in.l.stipulatio non potest.§.si quis ita.ff.de ver.ob.nu.1.fo.2.

Consensus populi in agendis,attenditur:licet primates reluctentur.in l.non inuidemus.numero.1.C.de spectan.& sceni.& leno.libro decimo.fo.42.

2 Consensus si requiratur,intelligitur inter præsentes,vel per nuntium vel epistolam.in.l.prima.numero quarto.ff.de contrahend.emptio. folio.116.

2 Censensus interpositus super actu non valido,non nocet.in.l.si debitor.§.si in venditione.numero.1.ff.quibus modis pign.vel hypo.sol. folio.144.

8 Consensus totius populi,vel maioris partis,quomodo colligatur.in.l. consuetudinis.numero.14.C.quæ sit long.consue.fo.118.

8 Consensus totius populi,vel maioris partis,requiritur ad consuetudinem inducendam.in.l.consuetudinis.nu.13.C.quæ sit lon.cõsue.fo.118.

Et quando mulierum vsus inducat consuetudinem.ibidem.

7 Consensu partium restaurari non potest,quòd consensu earum non oritur.in.l.cum mota.nu.9.C.de transact.fo.9.

4 Consentiens expresè testatori leganti rem suam,potest conueniri ab hærede actione vtili:licet hæres teneatur ad legatum.in.l.cùm quis decedens.nu.2.ff.de leg.iij.fol.57.

7 Consentire & approbare,quando videatur,qui non contradicit?in.l. ne in arbitris.nu.4.C.de recep.arbi.fo.140.

7 Consensus in contrahendo cuius requiritur:ita & in dissoluendo.in.l. econtra.nu.2.C.de repud.& iudi.de mo.subla.fo.186.

3 Consentire,quando quis videatur adeundo?in.l.quæ dotis.nu.8.ff.sol. mat.fo.25.

3 Consentire quòd non videatur absens,& ignorãs.ibidem.nume.18.

8 Consentire videtur,qui non appellat.in.l.ab eo.nu.5.C.quomodo & quando iudex.fol.63.

4 Consentiens alienationi alicuius rei,quando sibi præiudicet.in.l.in fundum.nu.1.ff.de leg.j.fo.24.

3 Consentiens alicui ex voluntate,quando videatur cõsentire.in.l.si maritus.nu.10.ff.so.ma.fo.24.

Consentire dicitur pater in casu.l.patrem.eo ipso,quòd nõ dissentit. in eadem.l.nu.1.lib.x.fo.28.

Cõsentire,quando quis dicatur ex sola præsentia.ibidem.nu.2.C.de filijsfamilias.

7 Consentire & renuntiare,quòd sit idem.in.l.iubemus.nu.6.&.1.C.ad Senatuscon.Velleia.fo.162.

6 Consequentia hæc non ẽ bona,quilibet põt accusare, ergo est crimẽ publicũ.in.l.nonomnia. ff.de pub.iu.n.17.f.149

2 Consequi per extraneum quis posit,quod per se habere non potest in.l.aristo.nu.8.ff.de pigno.fo.141.

1 Conseruatores qui non possunt se intromittere:nisi de exequẽdo:possunt audire defensores probabiles.in.l.scriptus.nu.7.ff.de reli.&sumpti.fune.fo.201.

Conseruatores monetæ, reperiuntur fraudem commisisse,non ad. 6 mittuntur ad aliud officium.in.l.nullus.nu.1.C.de palati.sacra.largi.libro.xij.fo.

3 Consignatio quòd non cadat in equo,& similibus,sed oblatio sic.in.l.si mora.nu.7.ff.so.matrimo.fol.10.

Consignatio,& depositio tantum valent,quãtum ipsa solutio.in.l.qui

8 pignus.nu.2.C.qui potio.in pign.habe.fo.105.

6 Consilium duobus modis sumitur.vno modo, prout ad alium refertur:alio modo,pro dolo.in.l.sæpe ita comparatum.ff.de ver.& rer.signi.nu.9.fo.256.

Consiliarij ciuitatũ hodie dicuntur decuriones.in.l.per singulas.§.additio.nu.1.C.de decurioni.& eorum filijs.lib.10.fo.18.

5 Consilium,vt in fideicommisis apponatur clausula:prout sibi videbitur:voluerit & placebit.in.l.Lucius titius.nu.5.ff.de fideicommis. lib. folio.77.

6 Consilium præstans,dicitur opem præstare largè,nõ strictè.in.l.in furti.§.j.ff.de furtis.nu.7.fo.126.

7 Consilium,quando renouatur iudex in tribunali,fiat productio quędã omnium actorum.in.l.is apud quem.nu.6.C.de eden.fo.44.

7 Consilium,quòd quis faciat taxari alimenta pupillo.in.l.quod plerunque.nu.1.de ali.pupil.præstan.fo.193.

Consiliarij in Italia,& decuriones,vendunt res suas liberè. in. l. si quis. nu.1.C.de prædijs decurio.lib.10.fo.23.

Consiliarij debent vocari sono cam panæ,& tubæ:& sufficit duas partes adesse.in.l.nominationum.nu.10.C.de decu.& eo.libe.lib.10.fo.21.

Consilium ciuitatis facit syndicum.in.l.procuratores.nu.1. C. de decur. & eorum fil.fo.20.

Consilium conuocari debet inloco publico.In.l.si quis.nu.6.C.de delegatio.lib.10.fo.30.

2 Consilium alterius,quando quis requirere teneatur.in.l.j. §. si plures. nu.2.ff.de exer.act.fo.91.

Consilium alterius quòd quis tenetur requirere:quando teneatur illud sequi.ibi.nu.3.

Consilium dare debens,si dare nolit,aut non posit,quid agendum?ibidem nu.9.fo.92.

Consilium malum illius, qui debet consilium dare,non est sequendũ. ibi.nu.10.

Consilium ciuitatis non recognoscentis superiorem, quòd posit concedere immunitatem.in.l.exceptis.numero.2.C.de decurionib.lib.10.

1 folio.26.

Consilium,quòd notarius quemcunq; errorem suum corrigat cum authoritate iudicis.in.l.Imperatori.nu.3.ff.de sta.ho.fo.23.

3 Consilium vt posit relinqui filio emancipato minus legitima portione,& tamen testamentum non sit nullum.in.l.cum ex filio.nu.3.ff. de vulg.& pup.sub.fo.153.

1 Consilium plurium circa vnum & idem,vnum consilium censetur. in l.si familia.nu.2.ff.de iur.om.iu.fo.51.

Consilium ciuitatis,quòd habeat illam potestatem,quam habet totus populus.in.l.aduersus.nu.2.C.de vsur.fo.169.

Et consilium ciuitatis æquiparatur ordini decurionum.ibidem numero.3.

4 Consilium vt quis possit instrumento quod impugnauit se iuuare. in l.post legatũ.nu.7.ff.de his quibus vt indig.fo.111.

3 Consiliarij dicuntur sedere ad latus principis, non ad pedes.in.l.iurisperitos.nu.1.ff.de execu.tuto.fo.86.

1 Consilium quòd quando quis dubitat condemnari in actione famosa, quòd litiget per procuratorem.in.l.furti.§.si quis alieno.nu.3.ff.de ijs qui not.infa.fo.100.

Consilium quòd si citatus infirmatur, mittat excusatorem qui infirmitatem iudici notificet.in.l.vicena.ff.si quis in iudicio.nu.3.ff.si quis cautio.fo.68.

4 Consiliariorum vnus tantùm capax reperitur ad officium in succulo ex quo consiliarij extrahuntur, censetur elect⁹, absq; eo q extrahatur .in.l.si tibi.§.si ex quatuor.nu.2.ff.de optio.lega.fo.79.

4 Consilium vt ex positione negata, possit quis se fundare. in.l.post legatum.nu.11.ff.de his quib.vt indig .fo.111.

2 Consilium quòd conductor non expellatur de locatione, etiam si bona vendantur.in.qui fundum.numero secundo.ff.de loca & conducto.folio.131.

2 Consilio alterius non habens plenum intellectum quis debet aliquid facere, intelligitur id est, sine consensu .in.l.j.§.si plures.nu.6.ff. de exercitoria actione.fo.92.

2 Consilij capiendi forma, & ordo primò proponatur: secundò consulat, tertiò fiat reformatio.in.l.& primo.nu.1.ff.ad senatusconsul.velleianũ.folio.100.

1 Consiliũ vt sententia arbitri lata super poena, valeat in.l.quid tamẽ.§.itẽ si arbiter.nu.2.ff.de recep.arb.fo.148.

1 Consiliũ ciuitatis est ordo decurionũ.in.l.nulli.nu.6.ff.qđ cuiusq; vnino.fo.112.

Consilium mutare de bono in melius sapientis est.in authẽ.de nuptijs.nu.1.fo.20.

5 Consilium q pro vendendis rebus ciuitatis, ciuitas faciat statutũ.in.l.phibere.§.vlt.ff.quod vi, aut clam.nu.2.fo.164.

Consiliũ cõuocatur authoritate superioris, vel antiquioris decurionis: in.l.obseruare. nu.3.C.de decurio.& eorũ filijs. lib.10.fo.19.

Consilium ciuitatis, qñ nõ est conuocatum authoritate superioris, quando valeat? ibidem.nu.4.

Consilium ciuitatis conuocatur etiam sono campanæ, vel voce prȩconis secundum cõsuetudinem.ibi.nu.5.

Consilium ciuitatis conuocari debet in loco publico, & consueto. ibidem.nu.8.

Consilium ciuitatis de iure communi, colligit officiales & syndicos.ibidem .nu.10.

5 Cõsilium pro eo, qui suspicatur se posse repelli ab eo, qui est ingressus possessionem suam ipso absente: vt possit probari ista suspicio.in.l.prȩtor ait.§.si autem.ff.de vi & vi armata.nu.3.fo.167.

5 Consilium quòd quando parti non cõpetit exceptio, sed officium iudicis ex æquitate, ea talis excipiendo succumbit, ideò iudicis officium implorabit.in.l.agere etiam.ff.de excep.seu præscrip.& præiud.num.11.fo.167.

3 Consilium pro domino proprietatis ripæ fluminis iuxta suum agrum positæ, vt acquirat possessionem.in.l.quo minus.ff.de fluminib.numero.16.fo.150.

Et ædificatum vel natum in flumine publico, quòd sit eorum, qui per ripam prædia possident.nu.18.ibid.

7 Consul & vir consularis, est quid diuersum .in.l. hac quæ necessariò.nu.9.de nouo codi.fo.3.

5 Consulens per imperitiam, qualiter tenetur? remissiuè.in.l.ex maleficijs.§.j.ff.de act.& obli.nu.2.fo.179.

1 Consul habet merum & mistum imperium.in.l.in ius.ij.nu.1. ff.de in ius voc.fo.57.

Consulatus & praticiatus, faciunt quem sui iuris. etiam administratione non accedente: secus in alijs.in authentica.constitutio quæ de digni.nu.1.fo.56.

1 Consulere in camera potest qui non aduocare promittit.in.l.hunc titulum.§.postulare.nu.1.ff. de postulando.fo.97.

6 Consul est maior præfecto quo ad dignitatem, non quo ad administrationem.in.l.appellandi vsus.§.si quis in appellatione.numero tertio.folio.212.

6 Consultor assumptus vt consulat, de iure non potest nouas probationes seu instrumenta recipere.in.l. appellandi vsus.§.j.ff.de appellat.& relig.nu.3.fo.212.

3 Consultor si debet eligi, eligitur à partibus & ipsis discordantibus à iudice.in.l.temporibus.§.ex hoc rescripto.numer.5.ff.de vent. inspici.folio.44.

1 Consul quòd habeat iurisdictionem contentiosam.in.l.officium . nu.2.ff.de officio consulis.fo.32.

2 Consultor effectus, vt consulat, an quis fuerit rectè captus die feriata, q debet consulere, an ex iusta causa.in.l.lecta.nu.17.ff.de rebus creditis.fo.21.

1 Consultor non debet admttter e nouas probationes.in.l. in pecuniarijs.nu.14.ff.de ferijs.fo.72.

7 Consultor assumptus in causa, si consuluit aliquem condemnandum, an iudex qui pronuntiauit secundum naturam consilij videatur condemnasse.in.l.si post.nu.2.C.si aduer.liberta.fo.97.

8 Cõsultor quãdo examinat acta causæ commissæ, nõ est necessaria prȩsentia partis aduersæ.in.l.iubemus.nu.3.C.de appel.& consul.fo.85.

2 Consultor qui imperitè consuluit tenetur tantùm de dolo. in.l.idemq;.§.si cui.nu.4.ff.commodati vel contra.fo.108.

Consules dicuntur clarissimi.in.l.si vt proponitis.nu.36.C.de dignitatibus.lib.12.fo.53.

Consulere, & etiam iudicare, q quis cogatur.in.l.in sacris.num.1.C.de proxi.sacro.scriniorum.lib.12.fo.58.

Compromissum recipere nemo cogitur.ibidem.

Consistere in esse vel sparere de proximo esse, paria sunt. in.l.mulier.§.non est.nu.1.ff.ad senatusconsul.trebel.fo.144.

Consors eiusdem litis sine mandato quando admittatur.in.l.eligendi.nu.12.C.de.procura.fo.81.

7 **Constantinus** fecit hanc legem, & fuit primus imperator christianus, & fecit ordinare primũ consilium generale.in.l.habeat vnusquisq;.nu.4.7.&.32.C.de sac.sanc.ecclesijs.fo.9.

2 **Consumptio** rei, licet reconciliet dominij translationẽ, non tamen reconciliat contractum inualidum.in.l.si ego.nu.5.ff.de rebus credit.fo.16.

2 Consumptione facta per recipientem, vel per alium mutuum & solutio reconciliantur.in.l.non omnis.§.si pupillus.nu.1.ff.de reb.credit.& de certi condict.fo.16.

Et quare mutuum & solutio reconciliantur consumptione.ibi.nu.2.

2 **Constituens** aliquem aliquid facturum ad conseruationẽ eius, quod ipse promittens debet: intelligitur promittere se facturum & curaturum.in.l.qui autem.§.si quis con.ff.de consti.fo.75.

2 Constituens scienter plus debito, quando videatur donare.in.l. hactenus.§.si quis certum.nu.1.ff.de consti.pecu.fo.75.

Constituens seruitutem, q non teneatur ad dandum.in.§.si quis autẽ.nu.3.in authen.de non alie.aut permu.fo.13.

Dare, verbum etiam impropriè accipitur.ibidem.

1 Constituens se nomine meo possidere, licet realis traditio non intercessit, non potest ab ista traditione nudo cõsensu recedi, & qñ videatur recessum.in.l.ab emptione.nu.6.9.&.10.ff.de pactis.fo.93.

3 Cõstitutio illius procuratoris quem Titius nominabit, & Titius sit inhabilis, an valeat? remissiuè.in.l.institutio talis.nume.5.ff.de cõd.insti.fo.160.

Constitutio in authen.de incestis nup. q loquatur de quibuscunq; nuptijs illicitis.ibidem.nu.6.fol.5.

8 Constitutio legis si quis in tantam habet etiam locum in rebus mobilibus.ibi.nu.18.C.vnde vi.fo.96.

Et an habeat locum in iuribus incorporalibus in vsufructuario , emphyteuta, & similibus.ibi.nu.19.

Constitutio de duo.reis pro .an corrigat iura, quæ dicunt, vno reo cõuẽto, alter conueniri non potest. Et an corrigat q dicit, q interruptio facta per vnum ex pluribus reis deben. prosit.ibi.nu.6.fo.47.

Constitutio authen.vt cleri.apud pro epis.hodie est correcta.ibi.nu.9.

Constitutio, vt diuinȩ iussio.an habeat etiam locum in rescriptis causarum.ibi.nu.2.fo.50.

5 Constitutio procuratoris inhabilis ad faciẽdum procuratorem habilẽ, an teneat.in.l.j.§.item acquirimus.nume.10.ff.de acquirenda possess.fo.82.

7 Constitutio hæc q fuerit facta post secũdam compilationem codicis. in.l.hæc quæ necessario.nu.3.C.de nouo codi.faciendo.fo.2.

Constitutio noua ligat post duos menses à tempore publicationis. & qualiter hoc intelligatur.in authenti.vt fac.no.constitu.numero.1.folio.30.

1 Constitutio licet dicatur fictè res tradita, tamen vera possessio transfertur.in.l.ab emptione.nu.15.ff.de pactis.fo.93.

8 Constitutio .l. si quis in tantam , quo tempore locum habeat , & an etiam post sententiam.ibidem.numero.26.C.vnde vi.fo.96.

7 Constitutio rescripta ad certam personam: quando faciat ius generale. in.l.hæc quæ necessariò.numero .21 . C . de nouo Codice faciendo . folio.3.

Constitutio in authenti.vt ecclesia Romana gaude . quòd sit specialis quo ad ecclesiam Romanam, & ecclesias eidem subiectas generales.ibi.nu.1.fo.15.

Constitutio in authen.vt ecclesia Romana gaudeat , an corrigatur per costitutionem.j.hæc constitutio innouat . vbi, quòd corrigitur quantum ad alias ecclesias, non quo ad Romanam . ibidem numero.2.&.3.

Index ſingularium materiarum

Conſtitutio caſſa & irrita quòd fuerit Federici imperatoris, q poſt ea fuit damnat⁹ de hæreſi.in.l.conſti.caſſa & irrita.nu.1.C.de ſacroſan.eccl.f.17.
Et quòd diſpoſitio huius conſtitutionis, habeat locum nedum in Italia. ſed in toto mundo ibi.nu.2.
7 Cõſtitutio edita ad litis ordinationem porrigitur ad lites futuras, ſuper factis etiã præteritis pendentibus.in authen.principales.§.antiqua.n.2.C.de iureiuran.propter calũ. dan.fo.109.
2 Conſtitutio ſeu demandatio peculij, nõ, non finitur morte in.l.licet.§.parui aũt. nu.4.ff.de peculio.fo.97.
7 Conſtitutio dotis facta à minore, qñ ſit ipſo iure nulla. in.l.qm̃ .nu.3.C.ſi aduer dotem.97.
1 Conſtitutione epiſcopi cauente, ꝙ qui non ſoluerit legata intra tres mẽſes ſit excõmunicatus: ſi agatur contra filiũ ꝙ nõ ſoluit legata. & producatur teſtamentum, ex hoc non probatur excõicatio: ſed debet probari ipſum nõ ſoluiſſe.in.l.itẽ ait prætor.n.1.ff.quib⁹ ex cau.ma.f.143.
8 Conſtituens ſe creditoris nomine poſsidere, vt eius conductor, trãſfert in eum, & naturalem, & ciuilem poſſeſsionem. ſi verò conſtituat ſe eius precario nomine poſsidere, tranſfert in eum ciuilẽ poſſeſsionem tantũ retenta naturali. & tunc debet adijci, quod liceat ingredi.in.l. creditoris.la.ij.nu..11.&.12.C.de pignori.fo.101.
Conſtitutor eſt qui interuenit poſt obligationem & nudo pacto obligatur.in authẽ.& fideiuſ.nu.9.fo.8.
2 Conſtituti verba, quòd debeant fieri ad promittentem.in.l.eũ qui.§.iulianus.nu.2.ff.de conſti.pecu.fo.75.
2 Conſtitutũ celebratur conſenſu, quòd etiam inter abſentes per nuntiũ vel epiſtolam fit. in.l.qui autem.§.conſtituere.n.1.ff.de cõſti.pec.f.75.
5 Conſtitutũ de poſsidendo licet ſit ficta traditio, ex hac tñ ficta traditiõe cauſatur vera poſſeſsio.in.l.ſi is, q pro emptore.n.59. ff. de vſufr.f.106.
1 Conſtitutũ quod debeat dici cõtractus nominatus .in.l.iuriſgẽtium.§.igitur. nu.2.ff.de pactis .fo.82.
3 Conſtitutũ factũ in perſonã ꝓcuratoris mei, an in me dominũ trãsferatur dominium? vbi quòd in dominum tranſfert vtrãq; poſſeſsionem, & dominiũ non in pronuntiatorẽ.in.l.ſi is, qui pro emptore.nu.70.ff.de vſuſcap.& vſurpa.fo.108.
7 Conſtitutus in mortis articulo quis dicatur? in.l.habeat.nu.39.C.de ſacroſanctis eccle.fo.11.
6 Conſtitutus ad recipiendum ſolutionem ſi data eſt in prędictis libera & ampla adminiſtratio, poteſt terminũ prorogare.in.l.qui Romæ pecuniam.§.callimachus.ff.de verb.oblig.nu.1.fo.46.
7 Conſtituere procurator.ante litẽ conteſta.vel pòſt.in quo differat? in.l.nihil.nu.1.C.de procura.fo.82.
6 Cõnſtitutus ad agẽdũ & defendẽdũ cũ libera adminiſtratione habet adminiſtrationẽ infantiæ, nõ cauſæ.in.l.q romæ.§.callimachus.ff.de ver.ob.nu.2.fo.46.
6 Cõſtitutus in cauſa quã habiturus ſum cũ tali, ſi non exprimitur cauſa, neceſſariò dicitur conſtitutus ad inſtantiã.in.l.qui Romæ pecuniam.§.callimachus.ff.de verb.oblig.nu.3.fo.46.
1 Conſtruere domos & terras, licitum eſt in.l.ex hoc iure.nu.7.ff.de iuſti.& iure.fo.7.
4 CONSUETUDO teſtatoris circa rem legatã, tã in modo vtendi quã loquendi, qñ attendatur, in.l.ſi ſeru⁹ §.ſi numerus.nu.1.ff.de legatis.1.fo.16.
4 Conſuetudo regionis in qua verſatus eſt teſtator vnde fuit in legatis attenditur ibidem nu.2.
7 Conſuetudo non approbauit .l.cum furioſus nec.l.de creationibus, in l.cũ furioſus.§.ſ3 cũ antiqtas.n.3.C.de curatore furio.ſeu prodigi.f.165.
Conſuetudo, quæ eſt cõtra libertatẽ eccleſiæ nõ valet.in authẽ. hoc ius porrectum.nu.8.C.de ſac.ſanc.eccle.fo.25.
8 Conſuetudo per ſententias reſciſſas, qñ induci poſsit.in.l.cõſuetudinis dinis..nu.24.C.quæ ſit n.27.C.quæ ſit longa conſuetudo.fo.119.
Et qualiter conſuetudo inducta in iudicio deducatur.ibi.nu.28.
Et quando debeat in libello allegari.ibi.nu.29.
Conſuetudo probatur per duos teſtes.ibi.nu.30.
Et qualiter conſuetudo probari debeat.ibi.nu.31.
8 Conſuetudo & ſtylus in quo differant.in.l.conſuetudinis.nu.9.C. quæ ſit longa conſue.fo.117.
Et quomodo differant conſuetudo & mores.ibi.nu.10.
Et in quo differant conſuetudo & præſcriptio.ibi.nu.11.
Conſuetudini inducendæ quę requirantur? ibi.n.118.
8 Conſuetudo, an inducatur ex ſententijs, quę nõ ſunt mãdatæ executiõi do & lõgũ tempus ſit elapſum à tempore pronũtiatiõis earũ.i.l.cõnſuetu longa.conſuæ.fo.118.
Et qñ inducatur ex ſententia arbitrorum.ibi.nu.25.
8 Conſuetudo vbi pro conſuetudine, qñq; fuit inducatũ.qñq; cõtrà, an ex prioribus ſententijs erit inducta.in.l.cõſuetudinis.nu.34.C.quæ ſit longa conſue.fo.119.
Cõſuetudini ꝓbãdę ſi ꝓducãt quatuor teſtes: quorũ duo deponũt ſic, actũ.A.&.B.præſentibus, alij.P.&.R.p̃ſentib⁹.ex eo non probatur cõſuetudo.ibi.nu.36.
3 Conſuetudo loci inſpicitur in cõfectione alicuius actus.in.l.tẽporibus.§.quod autẽ.nu.3.ff.de ven in pi.fo.44.
8 Conſuetudo, ſi bis cõtra legẽ eſt iudicatũ præſente maiori parte populi, tamen reperitur ꝙ aliquis contradixit, an erit inducta? quòd ſic.in l.conſuetudinis.nu.36.C.quæ ſit longa conſuetu.fo.119.
Et quando conſuetudo liget infantes, & furioſos.ibi.nu.37.
Et quando clerici ligentur conſuetudine clericorum.ibi.nu.38.
Conſuetudo dat iuriſdictionem ordinariã.in.l.viros.nu.2.C.de diuer.offi.& appa.iu.lib.12.fo.68.
7 Conſuetudo angliæ, ꝙ primogenitus ſuccedat in oĩbus bonis, qñ trahatur ad bona alibi ſita.in.l.cunctos populos.nu.42.C.de ſum.tri.fol.7.
Conſuetudo prouinciæ excuſat in illis, in quibus aliquando non excuſaretur.in.l.opinatores.n.1.C.de exco.& tranſla.mili.ann.lib.12.f.65.
2 Conſuetudo admittit libellum rei vendicatione, quòd quis dicat rem ad ſe ſpectare ratione dominij, vel quaſi.in.l. rem alienam.nu.1.ff.de pigno.actio.fo.90.
1 Conſuetudo poteſt auferre de iure alterius ex cauſa.in.l.de iure.nu.2.ff.de ijs qui ſunt ſui, vel.fo.25.
4 Conſuetudo loquẽdi præualet in omnibus.in.l.vxorem.§.legauerat, nu.4.ff.de leg.ij.fo.58.
1 Conſuetudo longiſsima inducit priuilegium.in.l.omnem.§.hęc autem tria.nu.3.in prima conſti.fo.4.
4 Conſuetudo teſtatoris tam ex vſu loquendi quàm vtendi, qñ & quibus caſibus attendatur.in.l.cum certum.nu.1.ff.de tritico vino & oleo lega.fo.80.
1 Conſuetudo loci anni domini appoſitione in inſtrumẽtis ſpectatur, l.ſi quis.§.ſi initium.nu.9.ff.de edendo.fo.76.
1 Cõſuetudo nõ inducitur ex vſu mulierum.in.l.lex eſt cõmune.nu.7.ff.de leg.& ſena.fo.15.
4 Conſuetudo ſi ſit, ꝙ ſi vnus ex canonicis moriatur, cęteri lucrentur fructus primi anni, ſi vna prębenda vacauit bis ꝙ debentur fructus tãtùm vnius anni.in.l.meuius.§.duobus.nu.22.ff.de leg.ij.fo.39.
4 Conſuetudo quòd ſi ruſticus non ſit ſoluendo, alij ſoluent onera pro eo, an valeat.in.l.legatorum.nu.2.ff.de lega.ij.fo.33.
Conſuetudo in alienationibus rerum eccleſię, an ſit ſeruanda, ſi eſt cõtraria ſolennitatibus per iura introductis.in authẽ.de alie.& emphy.nu.3.fo.55.
4 Conſuetudo de qua in.l.cũ dos à patre intelligitur quando mulier pręcedit.in.l.cum dos.nu.2.ff.de dote pręle.fo.75.
1 Conſuetudo ciuitatis habet locũ etiam in caſtris.in.l.ex ea cauſa. nu.3.ff.de poſtulan.fo.98,
Conſuetudo maritima ſeruanda eſt, dummodo non ſit legibus contraria.in authen.de nauti.vſu.fo.59.
2 Conſuetudo loci iudicij inſpicitur quo ad ordinem iudicij, ſecus in his quæ pertinent ad litis deciſionem.in.l.teſtium.§.teſtes.nu.1.ff.de teſtibus.fo.153.
1 Conſuetudo dicitur quod ſit contra.l.per conſuetudinem, diſſuetudo quando non vtimur aliqua lege.in.l.de quibus.nu.2.ff.de leg & ſena.folio.17.
1 Conſuetudo ad ſui eſſe requirit actuum frequentiam, & longum tẽpus quod dicitur decem annorum.ibi.nu.3.&.9.& bonus actus ſufficit.ibi.nu.10.fo.18.
1 Conſuetudo quomodo tollat legem.in.l.de quibus.j.nu.5.ff.de leg.& ſena.fol.17.
1 Conſuetudo quid ſit, & in repetitione.ibi.nu.6.&.9.fo.18.
1 Conſuetudo eſt ius.ibi.nu.7.fo.18.
Conſuetudo ꝙ inducatur, ſi iudex pluries contra legem iudicauit, & decennium pręteriuit.in.l.de quibus.j.nu.4.ff.de leg.& ſena.fo.18.
1 Conſuetudo quomodo in iudicium deducatur, & ibi ꝙ per modum actionis, & exceptionis.in.l.de quibus.j.nu.16.&.19.ff.de lega. & ſena.fo.18.
1 Conſuetudo quomodo probetur.remiſsiuè.ibi.nu.11.&.17. fo.18.
1 Conſuetudo ab vſu in moribus qualiter differat.ibi.nume.19.fol.18.
Conſuetudo ſi eſt in ciuitate, ꝙ quilibet cõductor teneaẽ in feſto natiuitatis dare vnũ par caponũ, cõprehendit cõductorem, qui conduxit prędium pro præſtatione frumenti.in.l.domini prædiorum.nu.1.C.C.de agrico.& cenſi.lib.11.fol.44.
Conſuetudo antiqua ſeruãda eſt in electiõe officialiũ.in.l.ſuper creandis.nu.1.C.de iure fiſci.li.10.fo.6.
Conſuetudo ꝙ in dignitate poſiti torqueantur nõ eſt obſeruanda. in l.omnes.nu.2.C.de deaurione.& eorũ filijs.lib.10.fo.20.
2 Conſuetudo in probationibus fiendis eſt admittenda.in.l. admonendi.nu.29.ff.de iureiuran.fo.34.
5 Conſuetudo in vectigalibus ſeruatur..n.l.ſi publicanus. §. in omnibus.nu.1.ff.de publica.& vectigal.fo.52.
6 Conſuetudo ꝙ inſpiciatur in contractibus.in.l.ſemper in ſtipulatio.ff.de reg.iur.nu.3.fo.261.
Conſuetudo regionis in exigendis tributis, ſeruãda eſt.in.l.miſsi.nu.6.&.14.C.de exacto.tributo.lib.10.fo.15.
7 Conſuetudo laicorum in his, quę pertinent ad proceſſum, ſeruatur in foro eccleſiaſtico.in.l.cunctos populos.nu.30.C.de ſum.trini.fo.6.

Conſuetudo cōtraria ſolennitati introducta alienandis rebus eccleſiæ, an valeat? quòd nō. in. §. quęcūqꝫ verò. nu. 12.
Conſuetudo an ſeruet, quòd in reſcriptis cauſarum ſub ſcripto quæſtoris requiratur? in authen. vt diuinę iuſcio. nu. 2. fo. 50.
6 Conſuetudo quæ eſt Piſis, ꝙ offendēs debeat ſe ponere in manu inimici, eſt contraius in. l. iniuria. §. vſqꝫ adeo. ff. de iniur. & famo. libel. nu. ro. 4. fo. 137.
5 Conſuetudo quòd det iuriſdictionem cōtentioſam. in. l. ſecūda. nu. 1. ff. de aqua plu. arcen. fo. 51.
5 Conſuetudo habet vim legis cōſtititutę. in. l. j. §. deniqꝫ. nu. 1. ff. de aqua plu. arcenda. fo. 46.
1 Conſuetudo ſeruat ſi iudici placet vt poſt peremptorium per aliquot dies pars expectetur. in. l. & poſt. nu. 1. ff. de iudicijs. fo. 158.
7 Conſuetudo & præſcriptio, quòd nō extenditur vtra id quod agitur. in authen. qui rem. nu. 8. C. de ſac. ſanc. ec. fo. 26.
3 Conſuetudo quando eſt contraria in ciuitate, reditur ad ius cōmune. in l. ſoluto mat. nu. 22. ff. ſolu. mat. fo. 5.
1 Conſuetudo ꝙ declaret legem qñ illā corroborat, quando illā imitatur, qñ tollat & qñ ꝑ legē tollatur. in. l. de qbus. ij. nu. 5. ff. de leg. & ſen. f. 19.
1 Conſuetudo aſſumitur tribus modis. ibid. nu. 6.
1 Conſuetudo poſtqꝫ eſt redacta in ſcriptis, an deſinat eſſe cōſuetudo? ibidem. nu. 7. 8. fo. 19.
1 Conſuetudo, vſus, mores, ſtilus, & præſcriptio, quomodo differant? ibidem. nu. 10. fo. 19.
1 Conſuetudo per quos inducatur, & qualiter? ibid. nu. 11. fo. 20.
1 Conſuetudo ꝙ nō inducatur ex ſententia nulla. ibid. nu. 17. fo. 20.
1 Conſuetudo quomodò inducat̃ per ſentētiā arbitrorū. ibid. nu. 17. f. 20.
1 Conſuetudo qñ ſit alleganda in libello? ibidē. nu. 20. fo. 20.
1 Conſuetudo ligat minores & furioſos. ibid. nu. 25. fo. 21.
1 Conſuetudo quomodo liget forenſes? ibidem. nu. 26. fo. 21.
1 Conſuetudo in contractibus, quæ attendatur, & quomomodo, & quæ in teſtamentis? ibidem. nu. 27. & . 28. fo. 21.
1 Conſuetudo ꝙ teſtamentū fiat coram tribus teſtibus, an valeat, & an trahatur ad forenſes? ibid. nu. 29. fo. 21.
1 Conſuetudo laicorū an liget clericos, ibidem. nu. 30. fo. 21.
1 Conſuetudo locorū quos liget ſi extendatur extra territoriū. ibi. nu. 31. folio. 21.
6 Conſuetudine mercatorum ſtante ꝙ vnus appellat̃ nomine proprio & alij appellatiuo, puta, Titius & ſocij, qualiter Titius acquirat. in. l. ſi communis ſeruus ita. ff. de ſtipulat. ſeruo. nu. 4. fo. 68.
1 Conſuetudinē vnicus actus multum notorius nō inducit. in. l. de quib⁹. j. nu. 11. ff. de leg. & ſena. fo. 18.
1 Conſuetudinē tres aut quatuor actus introducti eodē die cōtra legē nō inducūt. ibid. nu. 12. fo. 18.
1 Conſuetudinē pars populi vna inducere poteſt. ibidem. nu. 15. fo. 18.
1 Conſuetudini inducendæ vt minimū, quot actus requirantur? & quāto tempore opus ſit? in. l. de quibus. num. 12. & . 14. ff. de leg. & ſena. fo. 20.
1 Conſuetudine extante, ꝙ patre decedēte ſine filio in poteſtate, fiſc⁹ occupet bona, ꝙ fiſcus non habebit patre mortuo habente filium epiſcopum. in. l. item in poteſtate. nu. 6. ff. de ijs qui ſunt ſui, vel. fo. 25.
1 Conſuetudine vel ſtatuto quis cogi poteſt ad vendēdum. in. l. venditor. §. ſi conſtat. nu. 1. ff. communia præd. fo. 188.
1 Conſuetudine vel ſtatuto ſi alicui contractui innominato de iure gentiū adijcitur nomen, dicitur contractus nominatus. in. l. iuriſgentium. §. quinimo. nu. 19. ff. de pactis. fo. 85.
8 Cōſuetudinē pars populi ciuitatis, pōt ex ſua parte inducere. in. l. cōſuetudinis. nu. 18. C. quæ ſit longa conſue. fo. 118.
Cōſuetudini inducēdæ, an requiratur actus iudiciarius, ꝙ nō. ibi. nu. 19.
Cōſuetudo quòd poſſit induci ſine contradictiōe. ibi. nu. 20.
Et an induci poſſit per errorem. ibi. n. 21.
Ct an inducatur conſuetudo per conſenſum coactū. ibi. nu. 22.
Cōſuetudine inductū eſt, vt oppreſſi exclamēt, ſuccurrite, ſuccurrite. in l. prohibitū. nu. 4. C. de Iure fiſci. lib. 10. fo. 5.
8 Cōſuetudinē ex conſuetudine ſi quis propoſuit, & non probauit conſuetudinem, ſed ſtatutum, vel econtra, an obtineat. in. l. conſuetudinis. nu. 8. C. quæ ſit longa conſue. fo. 117.
Cōſueta apponi in in inſtrumento, ſi non apponantur, inſtrumentum vitiatur. in authentica vt præpon. no. impe. nu. 12. fo. 25.
1 Conſuetudinis effectus quis ſit, in. l. de quibus. ij. nu. 25. ff. de leg. & . ſena. fo. 21.
8 Conſuetudinis actoris, iudicij, & rei poſita diuerſitate, quæ erit ſeruanda. in. l. conſuetudinis. nu. 29. C. quæ ſit longa conſue. fo. 120.
Conſuetudo ciuitatis, an habeat locum in caſtris ciuitati vnitis. ibidem nu. 42.
Conſuetudo quando ſit ſeruanda & quando non? ibi. numero quadrageſimo quinto.

Contemnens mandatum regis, vbi non eſt certa pœna, punitur extraordinaiiè. in. l. nemo. nu. 12. C. de theſauris. lib. 10. fo. 12.
Contemnens proteſtationem, ſeu denuntiationem, amittit ius ſuum, ſi eſt facta per habentem ius proteſtandi. in. l. edicimus. nu. 1. C. de muriłegulis. lib. 11. fo. 36.

Contentio vbi eſt eſt cum aliqua ciuitate de aliqua vniuerſitate, vel de homine ſingulari apud quem erit cognitio. in. l. de iure. ff. ad municip. & de inco. nu. 3. fo. 243.
1 Contentio quando eſt inter legitimum hæredem, & ſcriptum ſuper teſtamento, ſcriptus hæres ſemper conuenitur. in. l. controuerſia. nu. 2. ff. de tranſact. fo. 96.
1 Contentio vbi eſt inter hęredem, & alium qui dicit ſe fideicommiſſarium vniuerſalem, vterqꝫ à lega. conuenitur. & etiam à creditoribus, ſecundum quod poſſidet. ibi. nu. 11. fo. 97.
1 Contentio cum inter quoſdam eſt qualiter debeat fieri inſtrumentum ſuper aliquo contractu conuentionali, tunc fit ſecundum conſuetudinē & oīa conſueta ſunt apponenda. in. l. pedie. n. 5. ff. qui ſatiſd. cog. fo. 64.

6 Conteſtari litem ſi qnis in iudicio præſens nolit, aduerſus eum tanquam contumacem procedi poteſt. in l. non videtur defendere. ff. de reg. iur. nu. 1. fo. 262.
3 Conteſtatio litis ſiue fiat cum pupillo ſiue cum tutore, non refert, quia eodem modo præſcriptio interrumpitur. in. l. gerere. §. ſufficit. nume. 5. ff. de adminiſt. & per i. tuto. fo. 59.
3 Conteſtatio litis cum quo fiat agitur contra pupillum tutorem habētem. ibi. nu. 4. fo. 58.

4 Continuatio à. l. vnum ex familia. §. ſi omiſſa vſqꝫ ad hāc legem. in. l. peto. nu. 3. ff. de leg. ij. fo. 42.
5 Continuationi poſſeſsionis probandę, non eſt neceſſe quòd dicatur in articulo per decem annos continuos. in. l. celſus. nu. 30. ff. de vſuſcap. & vſurpa. fo. 109.
5 Continuatio poſſeſsionis requiritur, ꝙ probetur ad præſcriptionem vltra titulū, poſſeſsionem & bonam fidem. in. l. celſus. nu. 19. ff. de vſuſcap. & vſurpa. fo. 109.
Continuatio poſſeſsiōis probatur, probādo ſe oī anno fructus recollegiſſe, per tantum tempus, ꝙ ſufficiat ad illam præſcriptionem, in qua ſe fundat. ibid. nu. 20.
Item probatur probabādo traditionem, & initium decennij, & ꝙ in fine poſsidet, quia videor continuè poſſediſſe. ibi. nu. 21.
Continuationi poſſeſsionis probandæ, neceſſariò non requiritur probare de principio & fine: ſed ſuff cit probare principium poſſeſsiōis, & ꝙ ſit lapſum tempus requiſitum ad præſcriptionem. ibi. nu. 22.

5 Contractus quiſnam dicatur ſimulatus, & an ex eo transferatur dominium, & poſſeſsio. in. l. emptor. nu. 1. ff. de aqua plu. arc. fo. 50.
2 Contractu innominato inito, non cauetur de euictione. in. l. dedi. nu. 4. ff. de condi. cau. da. fo. 46.
Contractibus innominatis initis, ex poſtfacto informatur actio ex cōtractu, ꝙ poſsit agi condictione ob cauſam. ibi. nu. 11.
Contractus innominatus & nominatus quando permiſtus eſt, an habeat locum condictio ob cauſam. ibi. nu. 14.
2 Contractus conditionalis ſi præcedat & incōtinenti ſequatur pactum purum. ꝙ tale pactum poteſt veſtiri rei interuentu. in. l. lecta. nu. 27. ff. de rebus creditis. fo. 21.
2 Contractus innominatus & actio quæ ex eo oritur, ꝙ datur ad ſimilitudinem cōtractuum nominatorum, quibus aſsimilatur. in. l. naturalis. §. ſed ſi facio. nu. 2. ff. de pręſcrip. verb. fo. 135.
Et ex cōtractu facio vt facias, ꝙ oriat̃ actio præſcri. verbis. ibi. nu. 3.
Contractus innominati, an iudicentur ſecundum modum ineundi cōtractum aut ſecundum modum implendi. ibidem, nu. 4.
Contractus innominatus, ꝙ non vitietur, licet apponatur ei nomen cōtractuum nominatorum, & non ſit. ibi. nu. 7. fo. 136.
2 Contractus locationis inito poteſt agi contra locatorem, vt liceat frui & pōt peti intereſſe. in. l. ſi qs domū. nu. 1. ff. de loca. & cōduct. fo. 127.
3 Contractum timens reſcīdi, poteſt petere vt approbetur. in. l. iulianus. §. ſi quis. nu. nu. 2. ff. de actio. empti. & vendi. fol. 124.
7 Contractus vt reſoluatur an in contractibus innominatis agi poſsit. in l. ſi vt proponis. nu. 7. C. dē condict. ob cau. fo. 135.
8 Contractus illi dicunt̃ certi, q debēt certā quātitatē, vel naturā reſpectu ſui vel adiūcti. i. l. j. nu. 4. C. de ſen. quę. ꝑ eo qd' intereſt ꝓfer. f. 73.
7 Contractū fuiſſe fi . itium quomodo probabitur. in. l. in cōtractibus nu. 7. C. plus valere quod agitur. fo. 159.
2 Cōtractus, vbi facile ꝑſpicit̃ in quā ſpeciē cadat ad actionē pręſcrip. verbis, vel in factum recurrit̃. in. l. j. nn. 1. ff. de preſcriptis verbis. fo. 134.
2 Contractus quando, & qua culpa incidere poſsit aut ſoleat. in. l. quod nerua. nu. 37. ff. depoſiti vel contra. fo. 107.
7 Contractu per vnum impleto an oriatur actio non implenli. in. l. ex placito. nu. 6. C. de rerum permuta. fo. 176.
Cōtractu ꝑmutatiōis inito. qñ actio. & quæ oriatur. ibidem num. 6.
Contractu facio vt des inito quæ actio oriatur? remiſsiuè. ibi. nn. 9.
Contractus innominatis an cognoſcatur à modo ineundi contractum an ex modo implendi. ibi. nu. 10.
Contractus innominatus iudicatur ſecundnm naturam contractuum nominatorum: quibus aſsimilatur. ibi. nu. 12.

Index ſingularium materiarum

7 Contractus emphyteoticus in quo differat à cõtractu emptionis,& vēditionis& locationis ins.l.ius emphyteuticum.nu.3.C.de iure emhyte. fo.177.

Et an contractus emphyteoticus debeat fieri in ſcriptis.ibid.nu.6.

7 Contractus mutui quòd ſit frequens.in.l.contractibus.nu.5.C.de non nume.pecu.fo.165.

7 Contractus,dicitur in ſcriptis celebrari,qñ agitur inter partes,quod aliter non valeat:niſi fiat ſcriptura.in.l.generaliter.nu.10.C.de non nu. pecu.fo.165

7 Contractus arrharũ dicitur contractus pignorum.in.l.ſi quis.nu.1.C.ſi rector prouin.fo.179.

7 Contractus emphyteutici ab eccleſia celebrati forma non ſeruata,qñ valeãt?in authen.qui rem.nu.4.C.de ſac.ſan.eccle.fo.26.

7 Cõtractus in ſcriptis celebratur,qñ hoc agit̃.in.l.ſed nouo iure.nu.4.C.ſi certum peta.fo.135.

6 Contractus ſi probetur fieri reſpectu perſonę,ex eo nõ orietur naturalis nec ciuilis obligatio.in.l.cũ lex.ff.de fideiuſſo.& mãdat.n.4.fo.76.

Contrahens contra legũ præcepta,peccat mortaliter.ibidem.

Contractus in ſcriptis qñ fieri dicatur?remiſsiuè.in.§.autẽ.n.2.in authẽ. de inſtru.cau.& fi.fo.35.

7 Contractus bonęfidei ſi deducitur in ſtipulatiõe habet locum hæc lex. in.l.rem maioris.nu.6.C. de reſcin.ven.fo.174.

Et an habeat locum in cõtactu tranſactionis.ibi nu.7.

7 Contractus permutationis eſt bonæfidei.in.l.permutationẽ.nu.1.C. de rerũ permuta.fo.176.

6 Contractus quid propriè dicatur?in.l.labeo libro.§.j.ff.de ver. & rer. ſignifi.nu.1.fo.255.

6 Contractus prohibitus fauore debitoris firmatur iuramẽto.in.l.ſi quis pro eo.ff.de fideiuſſor.& mandat.nu.11.fo.78.

Contractus fideiuſsionis à muliere factus,firmatur iuramento.ibidem.

Et iuramentũ non firmat contractum mulieris vel minoris,vel qñ lex prohibet pſonã cõtrahere,nõ odio creditoris, ſed fauore debitoris.ibi.

Et iuramentum non firmat contractum ex perſona debitoris prohibitũ, puta nullus minor vel mulier contrahat ſine tali ſolennitate,& fiat contractus ſine ſolennitate.ibid.

Contractus factus ab eo,cui bonis,vt prodigo,fuit interdictum,an firmetur iuramento?ibidem.

6 Contractus cui lex non aſsiſtit,ſed non reprobat,firmatur iuramento. in.l.ſi quis pro eo.ff.de fideiuſſo.& manda.nu.12.fo.77.

6 Contractus qui rebrobatur rõe ſolẽnitatis probatoriæ,nõ firmat̃ iuramẽto,ſed talis ſolẽnitas deficit.ĩ.l.ſi qs ꝓ e.ff.de fideiu.& mã.n.13.f.78.

2 Contractus certus dicitur,qñ ex ipſius conceptione apparet iure manifeſto,quòd daretur nec eſt variabile ex poteſtate debito.vel rei natura. in.l.certi condictio.nu.14.ff.de rebus creditis ſi certũ peta.fo.9.

Contractus incertus eſt,qñ ex vſius conceptione iure manifeſto certũ nõ apparet,vel eſt variabile ex poteſtate debitoris,vel ex natura rei.ibi. nu.16.

3 Contractus factus à falſo tutore licet ſit nullus ipſo iure in præiudiciũ pupilli,valet tamen in præiudiciũ contrahentis.in.l.huius ædicti. nu.1. ff.quod falſo tuto.fo.94.

3 Contractus qñ eſt nullus fauore alicuius,ille poteſt dicere contractum valere.in.l.de omnibus.nu.5.ff.de tute.& ratio.diſt.fo.90.

3 Contractus,ſententia,vel teſtamentum:qñ eſt nullũ,an poſsit peti à iudice principaliter declarari nullũ?in.l.quæ ſub cõditione.§.de hoc iure nu.1.ff.de cond.inſti.fo.160.

3 Et quo iure poſsit peti declarari nullum.ibidem.nu.2.

1 Contractus emptionis & venditionis nuda volũtate nõ tollũtur:ſed requiritur conſenſus vtriuſq;.in.l.põponius.nu.4.ff.de negoijs geſtis.folio.119.

1 Contractus bonæfidei,& ſtricti iuris in quo,& cur differant?in.l.elegãter.§.non ſolum.nu.2.ff.de dolo malo.fo.130.

3 Contractus quòd fiat ad conſiliũ ſapiẽtis quid operetur,hęc clauſula& quæ poterit ſapiẽs addere.in.l.illa inſtitutio.n.5.ff.de hære.inſti.f.127.

3 Contractus omnis ex quo dotis conditio fit melior,& vir non efficitur pauperior,ĩter virũ & vxo.eſt licit⁹.in.l.ſi cõſtãte.n.96.ff.ſol.ma.f.21.

1 Contractus innominatus ita vitiat̃ per interuallũ,ſicut nominatus.in.l. ſi cũ fundum.nu.2.ff.de pactis.fo.89.

1 Contractus innominati variantur ſecũdum perſonas.in.l.ſi intra.nu.2. ff.de pactis.fo.91.

1 Contractus innominati celebrantur, & per dictionem ſi.ibidem.nu.3.

1 Contractus quo caſu eſt bonęfidei,eodem caſu & diſtractus ſeu liberatio in.l.ab emptione nu.2.ff.de pactis.fo.93.

1 Contractus factus ad diſſoluendum,non prodeſt ad agendum. ibidem. numero.3.

1 Contractus qui eſt ipſo iure nullus,quòd teneat ex parte decepti.in.l.in cauſæ.nu.5.ff.de mino.xxv.ann. fo.124.

1 Contractibus innominatis in illis,ſi fiat traditio rei ex interuallo, quando poſsit apponi pactum in ipſa traditione.in.l.in traditionibus.n.2.ff. de pactis.fo.92.

1 Contractus celebratus inter abbatem & monachum, nõ tenent.in.l. ſi quis.§.idem iulia.nu.1.ff.de vſufr.fo.180.

Contractus cum viro & vxore ſimul celebratus,valet,ſi eſt in vtilitatẽ vxoris celebratus.in.§.& illud.nume.2.in authen.vt nulli iudi.li. ha. fo.58.

6 Contractus emphyteuticus eſt de iure ciuili. & tamen non nouatur per ſtipulationem.in.l.ita ſtipulatus.ff.de verb.obli.nu.27.fo.41.

5 Contractus locationis,& conductionis de re ſua factus à ſcienter poſſidente, & ſe domino, quaſi non ſua,non tenet.in.l.ſi aliquam rem. nu.7.ff.de acqui.poſ.fo.94.

Et qualiter cognoſcatur,an quis conducat rem ſuam vel non ſuã. ibid.

6 Contractus prohibitus propter vtilitates ſubditorum,firmatur iuramento.in.l.ſi quis pro eo.ff.de fideiuſſo.& manda.nu.17.fo.78.

2 Contractus commodati & depoſiti inter patrem & filium qualiter cõtrahatur.in.l.frater à fratre.nu.48.ff.de condictio.indebi.fo.59.

Contractus emptionis & venditionis,an celebrari poſsit inter patrem & filium.ibi.nu.50.

Contractus mandati inter patrem & filium,an contrahi poſsit. ibi. nu.54.fo.60.

Contractus donationis,an conſiſtat inter patrem & filium.ibidem.numero.57.

7 Contractus fieri qui poſſunt.in.l.nemo apoſtolorum.nu.1.C.de ſacroſanctis eccle.fo.14.

7 Contractus venditionis metu celebratus,quando non ſit nullus ipſo iure.in.l.ſi vi metuſue vel metu nu.17.C.de his quæ vi.fo.90.

2 Contractus commodati,an iudicentur ſecundum modũ ineundi,an verò ſecundũ modũ implendi .in.l.cu proponas.nu.6.C.de dolo.fo.91.

Contractus innominati iudicantur ſecundum naturam contractuum nominatorum,quibus aſsimilantur.ibi.nu.7.

7 Contractus bonęfidei,ſicut eſt nullus quando dat cãm contractui,ita quando dat cauſam diſtractui. iu.l.ſi maior.nu.1.C.de dolo.fol.92.

7 Contractus dicitur in ſcriptis celebrari, quando hoc agitur,& quod aliter non valeat.in.l.contractus.nu.1.C.de fide inſtru.fo.156.

7 Contractus innominatus,vt cognoſcatur,an inſpicienda ſit forma conuentionis,an verò impletionis.in.l.cum mota.nu.4.C.de tranſac.f.61.

7 Contractus veſtitus iuxta qũo erat appoſitum pactum nudum,an remaneat actio ex iuſo pacto nudo. in.l.petens.nu.7.C.de pact.fo.56.

7 Contractus quibus ex cauſis fiat inualidus,& de qua inualiditate loquatur hæc authen.in authen.ſacrã.nu.2.C.ſi aduer.ven.fo.96.

7 Contractus ſi celebratur florentię,& ſolutio deſtruatur mediolani,an florentiæ,& ſic in loco contractus quis conueniatur.in.l.vnica.nu.3.C. vbi conue.qui certo loco da.promiſit.fo.118.

7 Contractus tranſactionis,quod ſit quidam contractus innominatus. in.l.ſiue apud.nu.21.C.de tranſact.fo.67.

Et quis contractus nominatus ſit.ibi.nu.23.

7 Contractus celebratus ab habente poteſtatem legis condendæ, habet vim legis.in.l.donationes.nu.2.C.de don.inter vi.& vx.fo.186.

7 Contractus quæ fit contra legem,non valet.in.l.non dubium.nu.1. C. de legi.& conſti.prin.fo.32.

7 Contractum implens ex parte ſua,vltro citroq; obligatorium,conſtituit alium in mora.in.l.curabit.nu.1.C.de act.emp.& vendi.fo.15.

2 Contractus innominati,quod iudicentur,ſecundum naturam contractuum nominatorum quibus ęquiparantur.in.l.ariſto.ait.nu.1.ff.de rerum permu.fo.134.

2 Contractu vltro citroq; obligatorio inito non poteſt effectualiter agi niſi ab eo qui effectualiter totum contractum ex parte ſua impleuit.in l.iulianus.§.offerri.nu.2.ff.de actio.empt.fo.123.

2 Contractus nomen.vbi dubium eſt,recurritur ad actionem præſcriptis verbis.in.l.actio.nu.1.ff.de æſtima.actio.fo.134.

2 Contractus innomiinati,quòd iudicentur ſecũdum naturam contractuum nominatorum,cui aſsimilantur.in.l.ſi vno.§.item cum quidã. nu.7.ff.de conducto.& locato.fo.129.

2 Cõtractus celebrati inter rurales verba ĩtelligũtur naturaliter: groſſo modo,& impropriè.ĩ.l.ſi neceſſarias.§.ſi annua.ff.de pig.actio.fol.84.

2 Contractus conditionalis,quòd conditione exiſtente fingatur retro perfectus. in.l.neceſſario.nu.2.ff.de periculo & commo.rei vendi. fo.119.

2 Contractus collatus in arbitrium alterius cõtrahẽtium, vel etiam tertij,num valeat.in.l.hæc venditio.nu.1.ff.de contrahen.emp.fo.116.

2 Contractus dicitur celebratus gratia eius qui rogauit.in.l.ſi gratuitam. §.ſi margaritas.nu.1.ff.de preſcrip.verbis.fo.136.

2 Contractus In quibus veniat dolus & lata culpa.in quibus leuis & leuiſsima.& in quibus lata & leuis.Et de caſu fortuito quando,quis teneatur.in.l.ſi vt certo.§.nunc vidẽdum.nu.1.ff.commodati.fo.79.

Contractus ex conuentione legem accipiunt.ibi.nu.2.

6 Contractus ſi impletur,an referat à quo impleatur.in.l.cum ſeruus.ff. de verb.obli.nu.2.fo.38.

2 Contractus venditionis natura nõ habet:vt venditor ꝓmittat emptore habere licere.ĩ.l.ex emp.§.& ex emp.n.1.ff.de ac.emp.& vẽd.f.122.

Contractus

1 Contractus facti à prælato non legitimo qñ valeant?in.l. barbarius.ff. nu.10.ff.de offic.præto.fo.35.

2 Contractus verba debent intelligi, vt non contineãt repugnantiam.in l.stichus.§.idem quæsiuit.n.4.ff.de condi.indebi.fo.66.

Contractus qui celebrãtur cum incerta persona, non vitiatur propter tẽporis interuallum, vel partis absentiam.in.l.si tempora.nu.3.C. de fide instru.& iure hastæ fiscalis.lib.10.fo.7.

1 Contractus dotis est de iure gentiũ & contractus nominatus in.l.legitima.n.2.ff.de pactis.fo.81.

2 Contractus si est ab vtraq; parte perfectus, & postea ab vna parte implementum rescinditur habet locum conditio ob causam.in.l.si pecuniam.nu.19.ff.de condi.cau.data.fo.42.

2 Contractus factus personæ voluntate domini quando obliget dominium.in.l.prima.§.si is qui nauem.numero primo.ff.de exercito.act.folio.93.

2 Contractus verba quando debeant referri in procuratore ad ipsum.in.l. eum qui.§.item si mihi.nu.1.ff.de consti.pecu.fo.75.

Et quid in nuntio, & quid in administratore generali, remissiuè ibidem.

5 Contractus censualis, fit qñ quis sibi nihil reseruat iure:licet sibi certa pensio pręstetur.si reseruat, dicitur emphyteusis.in.l.prætor.§.hic titulus.nu.4.ff.de pub.& vectigal.fo.51.

2 Contractus innominatus quando habeat similitudinem cum mandato. in.l si pecuniam.§.item si quis numero.5.ff.de condictiõe.cau.data.folio.42.

2 Contractus per epistolam probatur non autem cõtrahitur.in.l.ea quæ nu.1.ff.de dona.inter vi.& vxo.fo.158.

6 Contractus prohibitus ratione publicæ vtilitatis secundariò firmatur iuramento.in.l.si quis pro eo.ff.de fideiusso.& manda.nu.8.fo.78.

Alienatio fundi dotalis cum iuramento facta, valet.ibidem.

1 Contractus qñ est nullus ipso iure qua actione rescindatur, quatenus de facto processit?in.l.eleganter.nu.7.ff.de dolo malo.fo.139.

2 Contractus permutationis quare non dicatur contractus nominatus, remissiuè.in.l.sicut.nu.1.ff.de per.permu.fo.134.

Contractus permutationis, qñ impleatur dando rem alienam.ibidem. numero.3.

Contractus permutationis & venditionis quàm variè inter se distent. ibidem.nu.6.

4 Contractus habens clausulam derogatoriam qñ tollatur per secundũ? remissiue.in.l.si quis in principio.nu.17.ff.de lega.3.fo.54.

4 Cõtractus bonæfidei, an nouetur per stipulationẽ pœnalẽ sequentem, remissiuè.in.l.j.§.quod in annos.nu.4.ff.de pœnu.lega.fo.86.

1 Contractus vnus vel quasi, vnã producit actionẽ:plures contractus plures actiões.in.l.pomponius.ij.nu.5.ff.de neg.gest.fo.118.

1 Contractus prohibitus propter vtilitatem publicam, nõ firmatur iuramento.in.l.iurisgentium.§.si paciscar.nu.1.ff.de pactis.fo.84.

4 Contractus factus arbitrio tertij, vel si voluerit, semper est conditionalis.in.l.in arbitrium.nu.5.ff.de lega.2.f.30.

2 Contractus omnis factus ab eo qui habet potestatem legis condendæ, habet vim legis in.l.ciuitas.numero.3.&.6.ff.de rebus credit.fo.18.

2 Contractus innominat, quando iudicentur secundùm modum ineundi contractum.in.l.si quis cum.numero secundo.ff.de iureiurando.folio.37.

Contractus innominati, qñ fiunt per si, & per vt.ibi.nu.3.

Contractus innominatus, quando per si contrahitur impleta conditione, an agatur ex stipulatione vel donatione, vel simili.ibidem.numero. quarto.

2 Contractus dicitur fieri in rem in qua quis est præpositus, siue illud fiat directo, siue accipiatur pecunia mutuò vt illud fiat:vel vt soluatur primo matuanti.in.l.j.§.non aũt.nu.1.ff.de exercito.actio.fo.91.

2 Contractus vbi est factus gratia recipientis, quòd tenetur de periculo, nisi ex culpa leuissima.in.l.rogasti.nu.2.ff.de rebus credit.fo.12.

2 Contractus species, quòd non resultet ex vno & eodem facto diuersæ. in.l.mutuũ damus.n.ff.de arb.credi.fo.4.

6 Contractus facti post accusationem præsumuntur facti in fraudem. in.l.qui rei.ff.de bo.eo.qui ante sent.mor.si.consi.nu.1.fo.210.

Contractus emphyteosis, quòd non fiat in scriptis.in.§.quod autem. numero tertio.in authentica.de non alie.aut permu.fo.13.

4 Contractus simulatus non firmatur iuramento.in.l.seius & augerius. nu.5.ff.ad.l.falci.fo.136.

2 Contractus ab initio, quòd sunt voluntatis, ex post facto necessitatis.in l.in commodato.§.sicut nu.1.ff.commodati.fo.82.

6 Contractus cui non statur non facit committere stipulationem.in.l.stipulatus es.ff.de fideiusso.& manda.nu.2.fo.75.

2 Contractus innominati, quòd indicentur secundum naturam contractuũ nominatorum, quibus æquiparãtur.in.l.actio.§.æstimatio.nu.2. ff.de æstimato actio.fo.134.

3 Contractus prodigi vel furiosi φ validetur iuramento.in.l.qui habent. §.si pupillus.numero 6.ff.de tute.fo.46.

3 Contractus dotis est de iuregentium.in.§.quia.nu.14.ff.sol.ma.fol.2.

1 Contractus dotis est iurisgentium.in.l.eas obligationes.nu.1.ff.de capi.dimi.fo.141.

1 Contractus & ratihabitio in quo differant.in.l.pomponius.nu.2.ff.de neg.gest.fo.116.

5 Contractus factus à bannito, qui ex forma statuti non poterat contrahere, nisi soluat, ante solutionem si posteà soluit, reconualidatur, in.l. cũ vir.nu.12.ff.de vsuscap.& vsurpa.fo.111.

1 Contrahenti ex necessitate quàm contrahenti ex voluntate magis fauetur.in.l.si pignori res.nu.16.ff.fami.ercis.fo.195.

7 Contrahentes, quando possunt seinuicem decipere.in.l.rem maioris. nu.1.C.de rescin.vendi.fo.173.

6 Contrahens cum fisco an fit excusatus à tutela.in.l.pœna legis.§.sed ad illos.ff.ad leg.cornel.de fal.nu.1.fo.182.

2 Et fiscus est magis priuilegiatus, quàm pupillus.ibid.

6 Contrahens tanquam procurator cogitur vel ostendere mandatum, vel cauere de rato.in.l.prætoriarum.§.j.ff.de præto.stip.nu.5.fo.103.

3 Contrahere qui potest tanq; tutor, & tanq; priuata persona si contrahit simpliciter, quomodo videtur contrahere.remissiuè.in .l. si miles. nu.1.ff.de mili.testa.fo.163.

1 Contrahens in aliquo loco, quàm in loco domicilij, quando possit conueniri.in.l.hæres absens.§.proinde se merces.n.1.ff.de iudicijs.fo.154

6 Contrahenda quæ impediunt iam contracta.in.l.vicinus.ff.de fideiuss & mandat.nu.3.fo.81.

2 Contrahens cum minore vel muliere, quòd non iuuatur, quando scit eorum conditionẽ.in.l.sed si ego.nu.1.ff.ad senatusc.vellei.n.fol.100.

2 Contrahens tecum respectu vnius mandati.quod credebam te habere quòd possum agere ex virtute alicuius mandati, quod vere habeas. in l.habebat.nu.2.ff.de instito.actio.fo.94.

4 Contrahentis interest non decipi in quantitate eorum quæ proferuntur.in.l.si seruus.§.qui quinq;.nu.2.ff.de lega.primo. fol.26.

2 Contrahens tanquàm institor, an teneatur.in.l.lucius titius.nu.1.ff. de instito.actio.fo.94.

6 Contrahens post.xxv.annos intra illud quadriennium intra quod potest restitutionem petere:non restituitur.in.l.doli mali.ff.de noua.& de leg.nu.4.fo.85.

2 Contrahentium vbi à parte vna non fieri promittitur, videre contractum impleri nunq; ab ea nõ posse.in.l.iulianus.§.offerri pretiũ.nu.3. ff.de actio.em p.fo.123.

1 Contrahens nomine alieno vel ob vtilitatem alterius, & mãdatum est factum ad certam personam, quando ipse tantùm vel dominus tantum vel vterq; teneatur.in.l.si pupilli.§.item si procurator.nu.2.ff.de neg. gest.fo.114.

1 Contradicens dicitur habere iustam causam contradicendi iuris permisione.in.l.dotem.nu.1. ff.solu.ma.fo.26.

Contradicens ordinationi, auditur & ordinatio aliter facta non tenet. & ibi quando debet audiri.in.§.oportet.nu.10.in aut.quomodo opor. episco.fo.11.

8 Contradictor legitimus in casu huius legis quis sit.in.§. sinautem aliquis.nu.20.C.de edict.diui adria.tol.fo.37.

Et quòd remedium huius legis sit adipiscendæ possessionis.ibi.nu.21.

6 Confusio non habet vim solutionis.in.l.vranius.ff. de fide. iusso.& manda.nu.9.fo.81.

7 Consors pro consorte, quando possit sine mandato agere, & defendere.in.l.cõe.C.de consor.eius.lit.fo.132.

4 Contratabulas φ detur etiam hæreditate non adita.in l.filium.nu.2.ff.de bono.posses. contrata.fo.168.

4 Contratabulas quare non requirit aditionem.quærela sic.ibi. nu. 4.

7 Contratabulas, & falsum, an sint contraria origine, & effectu. in .l. eum qui.nu.3.C.de inofficio.testa.fo.121.

7 Contrarietas in testibus, quando attendatur, & quibus credatur.in.l.scripturæ.nu.2.&.6.C. de fide instru.fo.155.

4 Contraria, & diuersa, quomodo differant.in.l.sed & ipsis qui sunt. nu.1.ff.vt lega.nomine caue.fo.159.

Et qualiter sit practicanda hæc lex.ibidem.nu.2.

7 Contrarietates debent adiuuari per diuisiones.in.l.hæc quæ necessariò.nu.13.C.de nouo codi.fac.fo.3.

Contraria allegare in diuersis iudicijs, seu diuersa instantia, qñ liceat? in.§.illud quoq;.nu.4.in authen.de triente & semis.fo.19.

2 Contrarijs iudicijs, quod iuretur in litem, qñ agitur de fide rupta.in.l. si pignore.§.si post.nu.3.ff.de pigno.actio.fo.87.

6 Cõtrariorũ est eadẽ disciplina.i.l.secũdũ naturã.ff.de reg.iu.n.1.f.261.

6 Contrariorum φ eadem sit natura, qualiter intelligatur.in.l.inter stipulantem.§.sacram rem.ff.de verb.obli.nu.4.fo.32.

3 Contrariorum, qñ eadẽ est disciplina .remissiuè.in.l.& si eorũ contra nu.4.ff.de vulg.& pup.subst.fo.152.

3 Quod hic dicitur an habeat locum in filio exhæredato.ibidem. numero.5.fo.214.

3 Contrarium quantum ad velle, est nolle: nō velle, est medium inter nolle & velle. in. l. iam dubitari. nu. 1. ff. de hære insti. fo. 133.

6 Cōtrectare est rem de loco ad locum remouere. in. l. furtum. ff. de furt. numero. 119.

4 Contributio fideicommissi vniuersalis & legatorum quando sit quarta, quæ detrahitur quando dicatur falcidia & quando trebel. in. l. marcellus. §. idē pomponius. num. 2. ff. ad senatuscon. trebel. fo. 44.

4 Contributio quando habet locum si vnus solus hæres est institutꝰ. in. l. qui fundum. §. cohæres. nu. 2. ff. ad legem falcidiam. fo. 139.

3 Contributio fructuum sicut non fit in fructibus naturalibus, nisi de perceptis, ita in pensionibus. in. l. diuortio. numero sexto. ff. soluto matrimonio. fo. 9.

4 Contributio non fit pluribus hæredibus in eodem gradu institutis. sed quilibet retinet partem. Ibidem. nu. 3.

4 Contributio an & quo casu fiet si portio vnius ex hæredibus deueniat ad alium, nō ex substitutione, sed ex. l. dispositione vel propria. ibidem nu. 4.

4 Contributio an fiat, quando testator fecit duos gradus institutionis, & substitutionis vulgaris. ad quem veniunt bona ex vulgari substitutiōe. ibid. nu. 5.

4 Contributio an fiet si substitutio est facta filio exhæredato. Ibidem. numero. 6.

4 Contributio an fiat quando substituit filio instituto pupillariter. ibid. numero. 7.

4 Contributio substitutione exemplari facta fit eodem modo, sicut quādo est facta substitutio pupillaris. ibidem. nu. 8.

4 Cōtributio qualiter fiat facta substitutione breuiloqua, vel compēdiosa. ibidem. nu. 9.

4 Contributio an fiat, quando est facta substitutio fideicommissaria. ibidem. nu. 10.

1 Controuersia pendente, potest aliquid pacto gratuito remitti. in. l. qui trāsigit. nu. 3. ff. de transactio. fo. 94.

5 Cōtrouersia si fiat in missionem de proprietate, cui incumbat onus ꝓbandi? vbi quòd si possidebat per debitorem, cōtradictor probat, si per alium, missus. at quando vnus possidet rem, in qua fit executio, naturaliter victus, alius ciuiliter vt contradictor, vel econtra, quid iuris? in. l. à diuo pio. §. si super rebus. ff. de re iu. nu. 4. & 5. fo. 123.

5 Controuersia si fiat missio inpossessionē de proprietate, cui incūbat onꝰ probandi? vbi ꝙ si possidebatur per debitorē cōtradictor probat: si per alium, missus. in. l. à diuo pio. §. si super rebus. nu. 4. ff. de re iudic. fo. 123. At si vnus possidet rē, in qua fit executio naturaliter vt victus alius ciuiliter, vt contradictor: vel econtrà, quid iuris. ibi. nu. 5.

1 Cōtrouersia dicitur ante litē cōtest. in. l. diuus pius. nu. 1. ff. de peti. hære. fo. 165.

4 Cōtrouersiam nō moueri qualiter ītelligatur in. l. lucius. §. tres hæredes. nu. 1. ff. ad senatuscō. trebel. fo. 156.

7 Contumacia procuratoris facit, vt perueniatur cōtra dominū ad primū decretū. in. l. eū qui res. nu. 6. C. de procur. fo. 78.

Cōtumacia ꝓcuratoris i his q̄ ptinēt ad ꝓcessum causę, nō dño. ibi. n. 7.

Contumacia negotiorū gestoris non efficit, vt perueniatur ad primum decretum contra dominum. ibi. nu. 9.

5 Contumacia semel punita, non debet iterū puniri. in. l. si finita. §. si qs metu. nu. 1. ff. de dam. infect. fo. 39.

3 Contumacia semper interpretatur in id, quod contumaci est deterius & aduersario vtilius. in. l. quādiu. nu. 5. ff. de acqui. hære. fo. 178.

Contumacia procuratoris vera non aufert domino beneficiū appellandi. in. l. inter minores. nu. 12. ff. de ī integ. rest. fo. 124.

1 Idem in contumacia tutoris, curatoris vel syndici. ibidem.

Contumacia cumulat pœnam. in. l. nemo. num. 13. C. de exactori. tributo. lib. 10. fo. 5.

8 Contumacia ficta eius qui ad domum citatus non venit, sufficit, vt sentētia lata contra absentē valeat. in. l. eaquę. nu. 3. C. quō & q̄n iudex. f. 64.

2 Cōtumacia ꝓcuratoris qd noceat domino. in. l. si procurator. n. 8. ff. de condi. indebi. fo. 49.

Et quòd procuratoris negligentia noceat dño. ibidem. nu 9.

5 Contumacia tutoris, quòd sufficiat quo ad primū decretū, non quo ad secūdū. fallit in cā dān: infect. & in cā liberali. in. l. quāuis. nu. 12. ff. de dā infect. f. 131.

Cōtumacia curatoris furiosi sufficit solùm quo ad primum decretum, adulti etiā quo ad secūdū. ibi. nu. 13.

Contumacia gestoris, non sufficit etiā quo ad primū decretū. ibi. nu. 14.

5 Contumacia rei debet liquere iudici, anteq̄ interponat primū decretū: aliàs esset nullū. in. l. si finita. §. iulianus. num. 18. ff. de dāno infecto. f. 34.

Et in pronuntiatione primi decreti practica. ibid.

Cōtumacia ꝓcuratoris licet noceat domino, quo ad primū decretū, nō tn̄ vt ꝑueniat ad secūdū. i. l. si cū vsufruct. n. 1. ff. si ex nox. cau. aga. f. 67.

6 Contumacia qualiter cognoscatur ꝙ sit procuratoris, & qualiter quòd sit domini. in. l. cū filiusfa. §. in hac stipulatiōe. ff. de ver. ob. n. 5. fo. 22.

3 Contumacia an sit maleficium? remissiuè. in. l. si plures. nu. 1. ff. de admini. & peri. tuto. fo. 64.

6 Contumacia sola quando sit plena probatio delicti. in. l. absentem. ff. de pœnis. nu. 3. fo. 202.

4 Contumax in negatoria, licet non possit nouum opus nuntiare ex causa ex qua fuit contumax, potest tamen nuntiare ex alia. in. l. si prius. nume. 11. ff. de noui operis nuntia. fo. 21.

Et contumacia in vno, non nocet in alio. ibidem.

8 Contumaciter abesse vt quis dicatur, quòd requirantur primò tres citationes vel vna æquipollens illis, vt hac. l. & quòd altera pars se præsentet in termino, & licentiatus recedat. in. l. consentaneum. nu. 18. C. quomodo & quando iud. fo. 65.

Contumace litigatorum altero existente, aduersus eum debet procedi. ad petitionē præsentis. in auth. q̄ semel. n. 1. & 2. C. quō & q̄n iu. f. 65.

8 Contumace litigatorum vno existente, contra eum nunq̄ proceditur altera parte non instante. in. l. ei qui appella. nu. 5. C. de temp. appel. fo. 87.

Contumax in pluribus dilationibus, si comparet in vltima, reficit oēs expensas. in §. omnem verò. nu. 7. in auth. de litigi. & deci. fo. 50.

Contumax in prima citatione, licet compareat in secunda, tamen in expensis condemnatur. ibidem. nu. 20.

Contumacia seu delictum procuratoris, vel administratoris, quando noceat domino. in. §. studium. nu. 3. in authen. de triente & semis. fo. 19.

1 Contumacia vel inobedientia procuratoris quando noceat domino. in l. omnibus. §. si procurator. nu. 1. ff. si quis ius dicenti non obtem. fo. 56.

1 Cōtumacia est delictum. in. l. omnibus. §. hoc iudicium. nu. 9. ff. si quis ius dic. non obtem. fo. 57.

5 Contumacia syndici an noceat reipublicę. in. l. aut qui aliter. §. ij. ff. quod vi, aut clam. nu. 4. fo. 164.

1 Contumaciæ occasione vbi quis deberet haberi pro confesso, si anteq̄ super hoc pronuntierur decedat, non præiudicat hæredi. in. l. in eum. §. sed & constituto. nu. 4. ff. de calumnia. fo. 122.

1 Contumacem quem non esse quomodo intelligatur. in. l. inter minores. nu. 10. ff. de in integ. rest. fo. 124.

Contumax, quando appellet. & quis? in. §. audient. nu. 3. in auth. de iudicibus. fo. 37.

7 Contumax quando in non comparendo coram arbitro, incidat in pœnam. in. l. si contra. nu. 1. C. de recep. arbitris. fo. 104.

1 Contumax verus dicitur qui nuntio extra iudicium dixit se nolle venire. in. l. diuus. nu. 1. ff. de in integ. rest. fo. 123.

1 Contumax factus veniens iudice sedente restituitur ad totam causam: idem si dolo aduersarij abfuerit absq̄ sui culpa. ibidem. nu. 2.

5 Contumax in non veniendo ad audiendam sententiam, si est lata contra ipsum, non appellat. in. l. contumacia. ff. de re iudic. nu. 1. fo. 128.

Contumax in non veniendo respondendum, non auditur, nisi refectis expensis. ibi. uu. 6.

Contumax in non agendo intra tempus statutum, non auditur postea volens agere. ibi. nu. 7.

Contumax in non veniendo ad sententiam, si fertur pro eo, afficitur damno expensarum. ibi. nu. 3.

5 Contumacia tutoris vel curatoris an faciat perdere beneficium appellationis? remis. in. l. contumacia. ff. de re iudi. nu. 2. fo. 128.

Contumacia tutoris vel curatoris ad sententiam, si fertur pro pupillo, afficit ipsum damno expensarum, licet restituatur pupillus contra tutorem. ibi. nu. 4.

Contumacia procuratoris ꝙ noceat domino in expensis. ibi. nu. 5.

7 Contumax duobus remedijs cogitur expensas reficere. in. l. sancimus. nu. 5. C. de iudi. fo. 112.

6 Contumax verus quisnam, & quis fictus dicatur. in. l. ex consensu. §. vlti. ff. de appel. & rel. nu. 1. fo. 220.

6 Contumax qui fuit duobus locis, & pro eodem delicto fuit condemnatus, potest cogi vtranq̄ condemnationem soluere. in. l. sepulchri violati. ff. de sepul. vio. nu. 7. fo. 144.

8 Contumax reuersus non auditur, nisi refectis expensis. in authen. qui semel. nu. 4. C. quomodo & quando iudex. fo. 65.

Contumax in primis dilationibus, licet veniat intra terminum vltimę dilationis, tenetur tamen expensas reficere. ibi. nu. 5.

7 Contumax quis possit appellari. in. l. properandum. §. sin autem reus. nu. 1. C. de iudi. fo. 111.

Et quod contra reum absentem post litem contestatam peruenitur ad primum decretum. ibi. nu. 2.

1 Contumax verus vt quis dicatur, & possit perueniri ad secundum decretum: debent requiri amici. in. l. item ait prætor. nu. 2. ff. quibus ex cau. maio. fo. 143.

8 Contumax verus dicitur, qui personaliter citatus, non venit in casu huius legis. in. l. prima. numero. 1. C. quorum appel. non recip. fo. 89.

1 Contumax verus & fictus quis dicat. in. l. inter minores. nu. 11. ff. de in integ.

integ.resti.fo.124.
7 Conuentionis & reconuentionis natura quænã sit?in authẽ.& costanter. nu.4.C.de sen.& in terloc.om.iud.fo.71.
5 Conuentus interdicto,ne vis fiat ei,quando sustineat partes actoris & quando rei.in.l.de pupillo.§.si procurator.nu.1.ff.de noui operis nunc ia.fo.15.
7 Conuentus in actione mista vt puta in petitione hæreditatis,quãdo pos sit dominũ in iudicio noĩare.in.l.si quis alterius.nu.21.C.vbi in rem ac. exer.debi.fo.119.
Conuentus actione personali,an possit dominũ in iudicio nominare.ibi dem.nu.13.
Et nominans debet possessionem in nominatum trãsferre.ibi.nu.19.
2 Conuẽtus pro mutuo an,opponat exceptionẽ dominij mutuanti ?in.l. mutuum damus.§.appellata.nu.7.ff.de rebus credi.si certũ peta.&c. folio.5.
3 Conuẽtus vt hæres,quòd posit vti exceptiõibus sibi cõpetẽtibus,etiã non vt hæredi in.l.lucius.nu.6.ff.solu.mat.fo.27.
1 Conuentus qui habet annuos reditus super re immobili non tenetur sa tisdare.in.l.sciendum nu.10.ff.qui satisd.cog.fo.66.
2 Cõuentus si qs sit ex facto alterius,ille prius cõueniri debet sumptibus conuenti,nisi sit multũ difficile.in.l.cum in plures.§.vestimẽta.nu.1.ff. de loca.& conduct.fo.133.
1 Conuentus rei vendicatione,nominat dominum in iudicio.in.l.officiũ. nu.3.ff.de rei vend.fo.172.
Conuentus ex contractu,iudicatur secundũ statuta loci cõtractus.in au then.vt omnes obe.iudic.num.7.fo.31.
7 Conuentus rei vendicatione ad totum fundum, si repertus sit tantum di midiam fundi possidere,ad illam dimidiam condẽnatur.& sententia te net .in.l.minus ex tutela.numero.2.C.si aduer.rem iudi.fo.94.
7 Conuentus actione locati,quando possit opponere exceptionem do minij.in.l.si quis conductio.numero tertio.C.de loca.& conducto .fo lio.177.
2 Conuentus licet nõ teneat,nisi inquantum facere possit,tamẽ libellus ad mittitur,si petatur insolidũ.in.l.pater filio.nu.1.ff.quod cũ eo.fo.95.
1 Conuentus si non habet bona in loco contractus,retenta opinione , ꝙ non sit locus remissioni, quid fiat?in.l.hæres absens.§.si quis tutelã.n.3. ff.de iudicijs. fo.154.
6 Conuentus actione vi bo.rap.non potest referre actori quæstionẽ do minij.in.l.prætor.§.& generaliter.ff.vi bono.rap.nu.3.fo.135.
Conuentus suo nomine hodie nullus tenetur satisdare.in.l.toties .nu.1. C.de dignitatibus.lib.12.fo.56.
4 Conuentus ad rem,qui dicit rem non reperiri, habet intentionẽ funda tam,nisi aliquando constet rem fuisse apud ipsum.in.l.cũ ita.§. species. nu.1.ff.de lega.2.fo.33.
1 Conuentus à me si nõ vult statim me reconuenire,an possit petere à ꝓ curatore cautionem de defendendo dominum in causa reconuentionis? in.l.seruum quoq;.§.ait prætor.nu.1.ff.de procu.fo.106.
3 Conuentus actione in rem,non potest allegare ne cõueniatur vltra quã facere possit. in.l.constante.nu.106.ff.sol.mat.fo.22.
6 Cõuẽt⁹ rei vẽdicatiõe si decedit plurib⁹ hęredib⁹ relictis,& vn⁹ sol: pos sideat ,quando ille solus cõueniatur.in.l.prætorib⁹.§.j.ff.de præto.stip. nu.4.fo.104.
7 Cõuẽtus semp habet dilationẽ ad denunciandũ ei,ad quẽ negotiũ prin cipaliter spectat,vt possit vti eius defensionibus in.l.in qua prouincia. nu.6.C.vbi de cei.agi.opor.fo.118.
7 Conuentiones illicitæ quomodo dicantur de iure naturali.in.l.iuri ope ram.§.huius studij.nu.5.ff.de.inst.fo.5.
1 Et an ad peccandum inducamur naturaliter.ibid.n.6.fo.eo.
1 Conuentio facta cũ vna persona non nocet alteri.in.l.si vnus.§.ante o mnia.nu.1.ff.de pactis.fo.88.
1 Conuentiones negatiuè cõceptæ quando transeant ad hæredem,in.l.cui in futurum.§.si ex altera.nu.1.ff.de pactis.fo.92.
2 Conueniri qua ratione possit qui simpliciter domũ aliemã habitauit, vel indebitè habuit ab alio locationẽ. in.l.in summa.§.id quoq;.nu.3.ff. de condi.indebiti.fo.65.
7 Cõueniri potest quis in loco mutati domicilij.in.l.iuris ordinem.nu.1. C.de iurisdi.om.iudi.fo.116.
2 Conueniri alibi quis,quàm in loco destinato solutionis,vel contractus, quando possit.in.l.alio loco.nu.primo.ff.de eo quod certo loco.fo.71.
5 Conuenire,est contra aliquem excipere.in.l.qui bona.§.cum inter.n.1. ff.de damno infecto.fo.31.
1 Conuentio de qua hic.ꝙ non pariat exceptionem in pretio si venditor ageret ad pretium anteq; res sibi restitueretur in.l.ab emptione. nu.5. ff.de pactis.93.
5 Conuentio vnius ex pluribus delinquentibus,an reliquos liberet?in.l. semper.§.ij.ff.quod vi,aut clam.nu.1.fo.165.
2 Cõuenit verbũ , appositũ ĩ instr̃o,ꝙ nõ importet stipulationẽ:sed ver bũ promisit ,sic.in.l.lecta.nu.12.ff.de reb.creditis.fo.21.
3 Conueniri qualiter possit qui promisit soluere vbicunq; fuerit peti tum.in.l.Titium.§.tutores.nu.1.ff.de admini.& peri.tut.fo.66.
4 Conuertere legatum factum pro vno vsu in alium vsum, qui possint.in.l.legatum ciuitati.nu.4.ff. de vsufr.lega.fo.71.
5 Conuersus est liber homo.in.l.cum hæredes.§.item quæro.nu.2.ff.de acquiren.poss.fo.94.
Et conuersus quærit ecclesiæ,etiam ignoranti,& ideò non requiritur eius ratihabitio.ibi.nu.4.
3 Conuersio ordinis,quãdo vitiat substitutionem.in.l.moribus.§.prius. ff.de vulg.& pup.substi.fo.142.
3 Conuersio ordinis quare non vitiat substitutionem factam filio insti tuto,& tamen factam exhæredato sic.ibidem.nu.2.
3 Conuinci qualiter debeat ille,qui per aliquem nuntium mi sit pecuniam quæ est deperdita,vel ad debitum finem non peruenit.in.l.suspectum.nu.1.ff.de suspect.tuto.fo.73.
6 Conuitium etiã qñ non sit certæ personæ,ꝙ puniaṫ si ap paret ꝙ sit dictũ de aliquo,licet non exprime ret.in.l.item apud.§.cui non fine.ff.de iniurijs & fam. libel.nu.1.fo.114.
Contiguum quid sit?remissiuè.in.§.si autem ecclesijs.nu. 3.in auṫ.de sanctis.episcopis.fo.60.
6 Conuocati tenentur leg.Iul.de vi priua.sicut ille,qui con uocauit.in.l.nec interest.ff.ad leg.Iu.de vi pri ua.nu.1.fo.178.
3 Copia inuentarij,ꝙ debeat dari per tutorem aduersario pet en ti.in.l.tutor qui reper.nu.24.ff.de admini.tuto.fo.60.
6 Copia mandati est danda expensis domini absentis.l.prętor ait.§.de fendi.ff.qui ex cau.in pos.ea.nu.6.fo.135.
7 Copia cessionis,quando dari debeat ante litem contestatam.in.l.qui sti pendia.nu.3.C. de procurato.fo.79.
3 Copia totius inuentarij nõ est danda petenti,etiam dicenti se velle ac cusare tutorem de suspecto,quia omnes res in inuentario non posuit. in.l.tutor qui reper.nu.25.ff.de adminis.& peri.tuto.fo.61.
7 Copia testium examinatorum in secreto per iudicem, est danda par ti:& eius authoritate publicanṫ.in.l.is apud quẽ.nu.7.C. de edẽ. f.44.
3 Copula &,quæ cadit inter diuersas orationes,nõ inducit con iunctionem.in.l.Titius,nu.1.ff.de hæred.inst.fo.125.
4 Copula & quando cadit inter res quæ ponuntur in vna oratiõe,& qua litas quæ adijcitur vni rei potest congruere alteri,tunc intelligitur re petita,siue tendat ad augmentum legati, siue ad diminutionem , secus si qualitas sequenti rei non congruit.in.l.seiæ.§.caio.nu.1.ff.de fun.in struct.fo.83.
Copula posita inter diuersas orationes non inducit repetitionem ex vir tute sermonis,sed ex præsumpta voluntate disponentis,quando aliàs sequens dispositio est inutilis.ibidem.nu.2.
Copula posita inter orationes principaliter copulatas, non habet vim copulæ:sed magis continuatiuę.ibi.nu.3.
Copula cum,posita inter personas positas in eadem oratione, quòd in inducat repetitionem de virtute,& rigore iuris.ibi.nu.4.
Fallit fauore libertatis.ibidem.
Copula &,quę,& similes,quando ponũtur inter personas positas in ea dem oratione:& qualitas vel conditio adiecta primo potest vniformi ter cedere in secundo.tunc inducunt repetitionem.ibi.nu.5.
1 Copula &,in dispositionibus legalibus.ponitur pro puncto orationis separatæ.in.l.vt vim.nu.5.ff.de iust.& iure.fo.6.
5 Copula quando cadit inter diuersas actiones respectu diuersorum fa ctorum,non requirit concursum vtriusq;.in.l.si finita.§.eleganter.nu. 7.ff.de damno infect.fo.38.
4 Copula si denotat ordinem vt vnum de necessitate pręcedat,aliud se quatur conditionem inducit.in.l.legatis quæ relinquuntur.nu.14. ff. de condi.& demon.fo.116.
Idem in coniunctione alternatiua.ibi.nu.eo.
1 Copula quæ cadit inter duo,quorum vnum de necessitate inest alteri tunc cadit inter diuersa & illa duo in vnum resoluuntur.in.l. huius edi cti.nu.2.ff.de pactis.fo.80.
4 Copula posita inter diuersas orationes,quando inducat coniunctionẽ verbalem.in.l.re coniuncti.nu.12.ff.de leg.ij.fo.6 .
8 Copula vbi cadit inter duas orationes,non inducit coniũctionem ver balem.in.l.j.§.his ita.nu.6.C.de cadu.tol.fo.52.
3 Copula &,posita inter incompatibilia resoluitur in disiunctam.in.l.sæ pissime.nu.5.ff.de iure codicil. fo.197.
7 Copula &,copulat per se,& principaliter.in auṫ.ingressi.nu.15. C. de sac.san.eccle.fo.18.
6 Copula posita inter duo adiectiua copulatiuè & nõ copulatiuè, ꝙ nõ requirat cõcursum copulatorũ.in.l.sæpe ita comparatum.ff.de ver .& rer.signifi.nu.2.fo.266.
3 Copula posita inter duo adiectiua,nõ respectu vnius substãtiæ ꝙ nõ re quirat cõcursus copulatorum.in.l.gallus.§.etiã si parente.nu.7 .ff. de lib.& posth.fo.114.
1 Copula &,quãdo requirat cõcursum copulatorũ:& qñ resoluaṫ in disiũ ctiuam.in.l.iuri operam.nu.2.de iustitia & iure.fo.5.
4 Copulatiua posita inter duas orationes,non inducit cõiunctionem ver balem.in.l.medio.nu.1.ff.de leg.secundo.fo.35.

3 Copulatiua resoluitur in disiunctiuam ratione necessitatis vel ordinatę charitatis.in.l.gallus.§.quidam rectè.n.3.&.4.ff.de libe& posthumis.fo.108.

6 Copulatiua,&,nec,& neq;,cuius sint naturę.in.l.si quis ita stipulat⁹.ff.de ver.oblig.nu.1.fo.51.

4 Copulatiua quando ad veritatem eius requiratur vtrunq; concurrere, & ponatur pro disiunctiua.in.l.si is qui ducenta.§.vtrum.nu.5.ff.de rebus dubijs.fo.107.

4 Corpus hereditarium & peculij,vel non corpus hereditariũ quare differunt,in.l.in quartam nu.8.ff.ad lege m falci.fo.14.

4 Corpus quod vno spiritu cõsistet,si legatur,& perijt,debetur quod,superest. in.l.periculum.§.quadrigę.numero primo.ff.de legatis secundo.fo.37.

7 Corpus iuris dicitur id,in quo articuli iuris continẽtur.in.l.rem in prę senti.nu.1.C.de rei vxo.actio.fo.184.

4 Corporalia in ista actione in factum veniunt,& quandoque incorporalia in.l.carbonianum.§.missum.numero.6.ff.de carboniano edicto.folio.179.

Corporis valetudine qui officiũ implere non potuit, vtetur priuilegio eius officij,ac si officium impleuisset.in.l.ex agentibus.nu.1.C.de principibus agentium & in rebus.lib.12.fo.60.

1 Coerctio modica quòd aliud sit à castigatione modica. & ibi quid sit modica castigatio?in.l. magistratibus.nu.1.ff.de iurisd.omniũ iudi.fo.52.

1 Coerctio modica quæ transit in delegatum,quid sit?ibidem.numero secundo.

7 Correctio legis,ex rationis identitate nunquam inducitur in.l.præcipimus.numero.2. C.de appellati.& conlul.fo.85.

7 Correctio legis quòd non inducatur ex indemtitate rations.in authentica quas actiones. numero nono. C. de sacrosanctis ecclesijs. folio.28.

8 Correctio legum non inducitur ex identitate rationis, nisi quatenus in lege sit expressum.in.l.cui relictum,numero primo.C. de indict.vidui.fo.42.

4 Correctio legum inducitur ex dictione taxatiua tantùm. in.l. si quis ita.§.cum Titio.n.2.ff.de adimen.lega.fo.101.

4 Correctio legum quòd non inducatur ex identitate rationis.l.marcellus.nu.9.ff.ad senatuscon.trebel.fo.143.

Corrigere qui potest potest,& interpretari.in authen. quibus mo.natu.effi.le.nu.16.fo.32.

Correctio legum non iudicatur ex identitate rationis.in.§.omnem verò.nu.10.in authen.de litigi.& deci.fo.50.

1 Coria super bancho in platea tenens dicitur illa tenere in platea, in.l.qui sella.numero primo.ff.de.seru. rustico.prædio.folio.186.

8 Correus qui soluit,qua actione teneatur.in authentica, hoc ita. nu.70.C.de duob.reis stipul.fo.114.

Et si vnus ex pluribus,tutoribus curatoribus,& administratoribus ciuitatis soluit,qualiter ab alio repetat.ibi.nu.71.

Et in pluribus depositarijs,vel commodatarijs, qui in obligatione secundaria,quæ ratione doli contrahitur tenentur,idem est,quod in pluribus tutoribus.ibi.nu.72.

Correis vnus debendi,si suo iuramẽto,liberat alium,ab eo non repetit. ibi.nu.73.

Correus qui fuit liberatus acceptilatione,qñ possit ab alio qui est liberatus,repetere.ibi.nu.74.

Correus dãnificatus culpa alterius potest ab eo repetere,ibidem nu.75.

Correus credẽdi quando ab altero correo qui solutionem recepit,repetere potest,& qua actione.ibi.num.76.

Correorũ vnus credendi qñ aliquẽ liberauit facto suo,an alter ab eo repetere possit?ibidem.nu.

6 Correus credendi missus in possessionem ex primo decreto,an videat sibi debitum præoccupasse? relin quit cogitãdum.Ange.& Imo.ꝑ nõ. in.l.ex duobus.ff.de duo.re.constit.nu.13.fo.62.

4 Correus credendi non tenetur cauere correum ratum habiturum: sed de defendendo soluentem à correo.in.l. fideicom.§.plerunq;.nu.2.ff.de lega.3.fo.52.

6 Correus qui ciuiliter tenetur & naturaliter & exigi potest insolidum, an habeat diuisionis beneficiũ si aliter nõ potest exigi?in.l.si ex duobus §.si à Titio & pupillo,nu.2.fo.62.

4 Correus pro correo,& fideiussor pro principali quòd testificentur. in l.si quis ita. nu.2.ff.de rebus dub.fo.107.

2 Correus credendi,qñ teneatur cõicare correo illud quod exigit.in.l.fra ter à fratre nu.9.&.24.ff. de condi.inde.fo.57.& seq.

Et ratio quare inter patrẽ,& filiũvel duos fratres in eiusdẽ patris ꝑtãte existentes non cadit obligatio ciuilis.ibi.n.11.

6 Correus credẽdi si partem petijt,& litẽ cõtest.est,pro ea parte tantùm sibi præoccupauit.in.l.ex duobus.ff.de duo re consti.nu.9.fo.62.

6 Correus credendi agens contra debitorem licet non teneatur cauere de rato pro correo,tamen tenetur cauere de defendendo pro alio. in l.si ex duobus.§.si à Titio & pupillo.nu.5.fo.62.

2 Correus quando cõuenitur ex facto correi,quòd debeat cedi sibi actio, & inquantum.& an fiat cessio eorũ si non habeant beneficium diuisionis.in.l.si vt certo.§.si duobus vehiculum.nu.17.&.19.ff. commoda.fo.81.

6 Correus credendi recipiendo partem ab vno ex correis debendi,an alter correo credendi præiudicet.in l.ex duobus.ff.de duo.re.consti.nu.4.fo.62.

6 Correi debendi quando constituantur in mora ex petitione facta contra vnum per alterum ex reis credendi?remissiuè.in.l.ex duobus.ff.de duo.re.consti.nu.10.fo.62.

8 Correorum vnus credendi,recipiendo partem ab vno ex correis debẽdi,præiudicat alteri correo.in authen.hoc ita.nu.38.C.de duobus reis stipul.fo.112.

8 Correorum vno debendi,totum soluente,alius liberatur in totum.in authen.hoc ita.nu.36.C.de duob.reis stipu.fo.112.

8 Correorum vnius credendi factum,constituens debitorem in mora, prodest alteri.in authen.hoc ita.nu.62.C.de duobus reis stipu.fo.114.

6 Correorum vnus si sub iuramento liberat alium:non potest à correo repetere partem.in.l.reos.ff.de duo.reis.constit.nu.6.fo.61.

8 Correorum vnus credendi,ex contractu iurisgentium si liberat reũ p stipulationem,& acceptilationem subsequentẽ:an alteri reo præiudicet.in authen.hoc ita.nu.54.C.de duo.reis stipu.fo.113.

6 Correo non datur tempus ad reducendum correum absentem.in.l.in duobus.§.vbi duo rei.ff.de duo.re.constit.nu.17.fo.58.

6 Correus qui liberat alium acceptilatione sibi facta à creditore,quando repetat à correo partem.in.l.reos.ff.de duo.re.consti.nu.7.fo.61.

6 Correus damnificatus culpa alterius potest ab illo partem repetere.in l.reos.ff.de duo.reis constit.nu.8.fo.61.

6 Correus vnus credendi qua actione repetat à correo, qui partem recepit.in.l.reos.ff.de duo.re.constit.nu.9.fo.61.

6 Correorum credendi vnus potest à correo qui liberauit debitorem acceptilatione repetere ... modo ... si solutionẽ recepisset.in.l.reos.ff.de duo.reis cõstit.nu.10.fo.61.

8 Correorum vni non datur tempus contradicendi instantiæ sicut fideiussori.in authen.hoc ita.nu.31.C.de duo.reis stipulan.fo.112.

Correorum vnus cum est præsens & soluẽdo,sed non potest conueniri,quid agendũ sit,circa beneficium diuisionis in aut.hoc ita.nu.32. fo.eodem.

6 Correorum,tutorum,aut fideiussorum si vnus soluit insolidum,quòd cessio fiat insolidum pro duabus partibus cæterorum.in.l. modestinus.ff.de solut.& lib.nu.10.fo.95.

1 Corrumpens vel destruens aliquid in libris existẽtibus in commercio communis,tenetur hoc edicto.in.l.serui quoq;.nu.1.ff.de iurisdi.om.iudi.fo.51.

Item destruens imaginẽ alicuius proditoris vel falsarij.ibidem.

Corrumpens scienter monachum,vel monialem pœna de qua hic punitur.in.§.si quis.nu.2.in authen.de sanctis.episcopis.fo.63.

1 Corrumpere volens iudicem perdit causam non ipso iure,sed per sentẽtiam.in.l.in eum.§.sed & constitutio.numero.1.ff.de calumniatoribus.fo.122.

1 Corrumpere principalem quando liceat.& nu.2.6.&.10.vbi quid in criminalibus.ibidem.

1 Corrumpens aduocatum an puniatur pœna de qua hîc?remissiuè.in l.in eum.§.sed & constitutio.nu.9.ff.de calum.fo.122.

8 Corrumpens si decesserit ante latam sententiam,non transibit hæc pœne in hæredes.in.l.constit.numero.9.C.de pœna iudi. qui malè iudi. fo.79.

4 Credens fide digno excusatur à dolo.in.l.titio fundus.nu.1.ff.de conditio.& demonst.fo.128.

4 Credens consilio alterius,si per se scire non debet,excusatur.in.l.in bonorum.nu.4.ff.de bonorum possessionibus.fo.164.

8 Credere præsumitur in dubio quis,id quod voce expressit. in.l.neq; professio.numero.3.C.de testamen.& quemadmo.testam.ordinẽ.folio.16.

7 Credens fidedigno excusatur.in authen.ingressi.numero.23.C.de sac. sanct.eccle.fo.19.

1 Credulus quis esse potest in præiudiciũ loquentis,non tertij.in.l.cũquissimum.nu.1.ff.de eo per quem fac.erit.fo.67.

1 Creditor in pignore est quasi procurator debitoris.in.l.si pignori res. nume.8.ff.familiæ.ercis.fo.195.

4 Creditor an teneatur cedere contra alium reum quando vnus soluit totum.in.l.in.l.falcidia hoc esse seruandum.nu.1.ff.ad legem falcidiam.folio.137.

1 Creditor possidens prædium pignoratum,tenetur soluere tributa.in l.inter debitorem.numero.1.ff.ff.de pactis.fo.91.

4 Creditor missus in possessionem quando æquipararetur misso in possessionem ex decreto.in.l..is cui legatorum.§.qui legatorum seruandorum

dorum.nu.5.ff.vt in poss.lega.fo.161.
1 Creditor qui emit rem obligatam vel eius partem, quam actionem habeat.in.l.si pignori res.nu.5.ff.famliæ erisc.fol.195.
1 Creditor potest ratum habere inuito soluente solutionem factam gestori.in.l.si ego hac mente.nu.1.ff.de neg.gest.fo.120.
3 Creditor debitorem suum vt sibi faciat instrumentum potest compellere.in.l.solu.ma.nu.15.ff.solut.mat.fo.5.
5 Creditor si in ducenta petit centum, an ex hoc videatur liberatus creditor vltra centum? in.l.si cum dos.nu.2.ff.rerum amo.fo.37.
5 Creditor si accipit centum à debitore quæ dixit sibi deberi, ꝙ ex hoc non videtur intentio rei fundata.ibidem.nu.3.
6 Creditor tenetur liberare debitorem per acceptilationem, si debitor petit sibi reddi instrumentum debiti soluti. & creditor non habet ipsum.in.l.qui tabulas.ff.de furtis.nu.6.fo.122.
6 Creditor qui reddidit instrumentum debiti soluti debitori, potest cogere debitorem facere instrumentum, per quod appareat debitũ præcessisse, & debitum sciuisse.in.l.qui tabulas. ff. de furtis. numero. 7. folio.122.
6 Creditor quanto minoris nomen vendere debitoris, num id æstimare debeat propter instrumentum subtractum, quod habebat executionẽ paratam: nunc non potest nisi per testes probari. in.l. qui tabulas. §.j. ff.de furt.nu.1.fo.122.
1 Creditor qui infert vim debitoris, ius crediti sui perdit non ipso iure, sed per sententiam.in.l.extat.nu.6.ff.quod met.cau.fo.125.
5 Creditor an teneatur ostendere pignus debitori, volenti vendere? in.l. à diuo pio.§. sed & illud.ff.de re iud.nu.2.fo.124.
Creditor quòd teneatur cedere actionem fideinssori contra principalem.in authen.de fideius.nu.2.fo.8.
Creditori quando liceat conuenire principalem, vel fideiussorem? vbi distinguendo ponit quatuor casus.ibidem.nu.5.
Creditor contra debitorem posidentem habet electionem, agere, vel actione personali, vel actione hypothecaria, in.§.sed neque.num.1.& 17.in authen.de fideiusso.fo.8.
Creditor potest agere, vel personali contra debitorem, vel hypothecaria contra commodatarium, vel depositarium.ibidem.nu.3.
Creditor licitè capit debitorem fugientem: vt ad iudicem ducat. in. §. necessitatem.nu.2.in authen.vt iudi.sine quoquo suffra.fol.14.
Creditor qui filios debitoris retinet pro debito, cadit ipso iure à debito.in.§.quia vero.nu.1.in authen.vt nulli iudi.li.ha.fo.58.
Creditores, quòd sint citandi, quando minor petit se restitui, vt abstineat ab hæreditate.in.§. ad hæc.nume.3. &.5.in authenti. vt sponsali.lar.fo.54.
5 Creditor iussus ire in possessionem, si intrat, an perdat ius primi decreti? in.l.prætor ait.§.vlt.ff.de bo.au.iud.pos.nu.1.fo.139.
2 Creditor, qui est consequutus aliquid per condictionem incerti, quãdo illud imputet in debitum.in. l.si pignore.numer.3.ff.de pig.actio. folio.87.
5 Creditores debent habere copiam inuentarij facti à curatore bonis dato.in.l.si sub conditione.ff.de cura.bo.dan.nu.7.fol.142.
5 Creditores defuncti quando concurrant cum creditoribus hæredis, in l.si creditores.ff.de separa.nu.1.fo.142.
5 Creditor in persona debitoris non habet aliquod ius reale. in .l. imò magis.ff.de lib.exhib.nu.2.fo.167.
5 Creditor quilibet etiam stricti iuris, potest petere cautionem.in.l.creditoribus.ff.de separati.nu.1.fo.142.
Legatarij etiam de iure isto habent tacitam hypothecam.ibidem. numero.2.
Legatarij non præferuntur creditoribus chyrographarijs, nisi in eo, ꝙ remanet prius satisfactis creditoribus.ibi.nu.3.
5 Creditores possunt petere copiam processus facti à notario, ad petitionem vnius creditoris.in.l.cum vnus.ff.de bon.authori.iud.pos. numero.4.folio.139.
5 Creditor quando reuocat rem ab emptore, an emptor repetat expensas.in.l.cum postulassem.§.dãni.nu.2.ff.de dam.infect.fo.45.
2 Creditor & debitor respectu diuersi patrimonij, quis esse põt.in.l.frater à fratre.nu.33.ff.de condi.indebi.fo.58.
Creditores futuri, quãdo possunt reuocare alienata? in.l.si priusquam.nu.10.C.de iure fisci.lib.x.fo.3.
6 Creditor cui solutum est per fideiussorem cogitur cedere officio iudicis, vel per condictionem indebiti. in.l.cum is.ff.de fideiusso. & manda.nu.3.fo.75.
5 Creditor, qui habebat rẽ debitoris pignoratam, quã posidebat si agit contra debitorem, & facit se immitti in possessionem illius rei ex primo decreto: amittit possessionem quã habebat, in.l.si quis ante .nu.6. ff.de acquir.posses.fo.87.
6 Creditor qui vult protestari debitori debitoris, cuius nomen est sibi hypothecatum, ꝙ debitori non soluat, debet sibi ostendere instrumentum, & illud legere.in.l.qui in alterius.ff.de reg.iur.num.1.fo.261.
Creditor quando cogatur accipere aliud pro alio? in.§.quæcunque verò. nu.8.in aut.vt sponsali.lar.fo.55.
Creditor dicitur ille qui mutuum probat in vtilitatem ecclesiæ cõuersum.& qualiter hoc probabit? ibi.nu.3.&.15.
Creditor, si si mutuauit toti collegio, an tunc præsumatur pecunia cõuersa in vtilitatem ecclesiæ.ibi.nu.16.
5 Creditores futuri num habeãt reuocatoriam? in.l.ait prætor.§.j.ff.quæ in frau.cred.nu.1.fo.144.
Creditores futuri non habent reuocatoriam, nisi appareat factum in fraudem creditorum, & in fraudem futurorum creditorum, quando dicatur aliquid esse factum? ibidem.nu.2.
5 Creditor missus in possessionem ex primo decreto, ꝙ locat & vendit fructus perceptos ex re.in.l.in venditione.§.j.ff.de bo.au.iud.pos.nu.1.&.5.folio.138.
Creditor missus in possessionem ex secundo decreto, ꝙ teneatur stare colono.ibi.nu.2.
Creditor immissus non tenetur de leui culpa, sed de lata sic.ibi. numero.4.
5 Creditores eiusdem titu.an semper concurrant? in.l.priuilegia.ff.de priuileg.cred.nu.1.fo.141.
Dos ꝙ habeat habeat priuilegium in personalibus.ibi.
5 Creditores diuersorum titulo. ꝙ concurrant.in.l.priuileg.ff.de priuileg.cred.nu.2.fo.141.
2 Creditor quo casu non tenetur suscipere alium venientem ad defendendum animo nouandi.in.l.si mandato.numero.1.ff.mandati vel contrahen.folio.110.
2 Creditor quisnam præferatur in rebus quæsitis post duas obligationes.in.l.idemque.§.si tibi.numero.1.ff.qui potio.in pignore habeantur. folio.142.
2 Creditor falsus accipiendo scienter indebitum, quando faciat furtum. in.l.quando.nu.1.ff.de condi.furti.fo.69.
3 Creditor ꝙ posit remittere iuramentum debitori, qui iurauit soluere in paschate. in.l.labeo.nu.5.ff.de iureiur.fo.37.
2 Creditor ꝙ non debeat malè tractare seruos pignoratos.in.l.eleganter. §.& si res.nu.1.ff.de pigno.actio. fo.80.
3 Creditor si est consequutus aliquid ab aliquo nomine pœnæ delicti cõmissi circa rem pignoratam, quando competat in debitum vel debitori restituat? in.l.si pignore.nu.1.ff.de pign.actio.fo.87.
2 Creditor in diem, potest petere ꝙ caueatur sibi.in.l.dedi tibi.nu.3 .ff. de condi.cau.da.cau.non secu.fo.40.
2 Creditor, ꝙ pro auocanda possessione quam debitor perdidit, in qua habebat hypothecam, ꝙ interdictum intentabit.in.l. rem alienam. nu. 9.ff.de pigno.actio.fo.90.
2 Creditor vendens pignus, quod ius cedere debeat, & quare in quolibet contractu venditionis opponitur clausula, cedens omne ius omnemque actionem, quod vel quam &c.in.l.creditor.nu.1.ff. de distractio.pign. folio.144.
Creditor si vult pignus vendere, quæ requirantur.ibi.nume.3.
2 Creditor, an posit prohibere, ne sylua cædatur, in.l.si conuenerit.§.si quis cauerit.nu.6.ff.de pig.actio.fo.87.
3 Creditor secundus si offert primo, vtrum succedat in ius primi.in.l.aristo.nu.1.ff.de pignorib.fo.141.
Et an tam in personali actione, quàm hypothecaria.ibidem.
2 Creditor recipiendo sortem cum protestatione ꝙ vult sibi esse saluum ius super interesse, an conseruauerit sibi ius suum: & sic an recipiendo sortem, præiudicet sibi in interesse.in.l.si post moram .nu.4.ff.de eo quod certo loco.fo.74.
2 Creditor, ꝙ cogatur ostendere debitori volenti vendere rẽ mobilem penes eum pignoratã, præstita prius per debitorem cautione, & quid rem in immobili.in.l.quamuis.nu.4.ff.de pigno.actio.fo.84.
2 Creditor volens agere contra debitorem ad restitutionem rei pignoratæ, qua actione agat.in.l.si pignore.§.si post.numero.2.ff.de pignora. actio.folio.87.
2 Creditor ꝙ tenetur partẽ debiti confessatam recipere, & de dubia litigare.in.l.quidam estimauerunt.nu.1.ff.de rebus credi.fo.16.
Creditor qui debet habere centum, cogitur totam summam petere, ne causa continentiæ diuidatur.ibi.nu.4.
Creditor, ꝙ inuitus dicitur recipere debitum, quando deponitur propter debitorem.ibi.nu.5.
2 Creditor dicitur à credendo.in.l.bene est.nu.5.ff.de rebus credi .fo.2.
2 Creditor, an dicatur ille, cui debetur ex legato, vel delicto? in.l.bene est nu.30.ff.de reb.credi.& si cer.peta.fo.3.
Creditor, an dicat̃ ille, cui debetur in diem, vel sub condi.ibi.nu.32.f.3.
2 Creditor conditionalis, ꝙ impropriè dicatur creditor.in.l.mutuum damus.§. creditum.nu.5.ff.de reb.credi.fo.5.
Creditor inuitus cogitur accipere rem insolutum: & sic aliud pro alio, eo inuito solui potest: & qñ posit.in.§.ꝙ autem.nu.1.&.3.in authen. de fideius.folio.9.
Creditor recipiendo rem insolutum, an cogatur recipere pro vera æstimatione, vel quantitate sibi debita? ibi.nu.6.
Creditor accipiens insolutum res debitoris negantis se debere, ꝙ tenetur fideiubere.ibi.nu.10.

Index ſingularium materiarum

Creditor qui ex forma ſtatuti poteſt facere debitorem carcerari,& mit
tì in poſſeſsionem bonorum ſuorum,poteſt petere ꝙ creditor carcere
tur,ante,quàm veniat ad bona ſua.in.l.nemo.nu.8.C.de exactoribus
tribu.lib.x.fo.15.

Creditor habens primum decretum in bonis debitoris, poteſt illi re-
nuntiare:& facere capi debitorem.ibi.nu.16.

2 Creditor peculiaris extraneus;an poſsit agere contra fratrem credito-
rem ,quatenus habet in peculio.in.l.frater à fratre.num. 43.ff.de cōdi.
indebi.folio.59.

Creditor non poteſt in fundo ſibi pignorato theſaurum quærere.in.l.
nemo.nu.6.C.de theſauris.lib.x.fo.12.

5 Creditor & debitor,ꝙ non poſsideant pignus inſolidum.in.l.poſsi de-
ri.§.ex contrario.nu.6.ff.de acquir.poſ.fo.85.

2 Creditor in centum,ꝙ de centum poſsit petere.xxv.in.l.in commoda
to.§.duabus.nu.1.commodati.fo.82.

5 Creditor cui rem obligaui,non tamen tradidi,ſi poſteà ad eū peruenit,
tenetur pignoratitia.in.l.inquilino.nu. 4.ff. de damno infecto.fo.43.

Creditor,an teneatur ad collectas pro pignore?in.l.res quidem.nu.5.C.
de annonis & tribu.lib.x.fo.13.

6 Creditor dicitur etiam qui non eſt ex contractu,ſed etiam ſecundū vo
cabuli alluſionem.in.l.ſi cui ex empto.ff.de ver.& re.ſig.nu.1.fol.255.

6 Creditor obligationis generis,nō cogitur partem ab vno recipere, niſi
alij hæres conſentiant in alijs partibus eiuſdem hominis.in.l.ſtipulatio
num.§.ex his agitur ſtipul.ff.de verb.oblig.nu.8.fo.5.

6 Creditor quando agitur contra vnum ex hæredibus ad ſeruitutem in-
ſolidum,eſt condemnatus in executione,non liberatur hæres conuen-
tus,niſi ſoluat æſtimationem.in.l.ſtipulationum.§.ex his igitur ſtipu-
lationibus,ff.de verb.obli.nu.9.fo.5.

6 Creditor quando poſsit in mora conſtitui?in.§.ſequitur videre. ff. de
verbo.oblig.nu.3.fo.37.

6 Creditor debens pecuniam ſuo debitori , an poſsit illam compenſare,
in quam cauſſam vult?in.l.cum ex pluribus.ff.de ſolutio.& libera.nu-
mero.4.fo.100.

6 Creditor ad impenſam factam in re debita quando teneatur.in.l.ſi ſer
uum Stichum ſtipula.ff.de verb.oblig.nu.4.fo.36.

5 Creditor an teneatur oſtendere pignus debitori volenti vendere.in.l.à
diuo pio.§.ſed & illud.nu.2.ff.de re iudi.fo.124.

6 Creditor an cogatur recipere defenſorem pro debitore veniēte:animo
nouandi?ꝙ non.in.l.debitorem.ff.de ſolutio.& liber.nu.6.fol.89.

6 Creditor quando videatur diuidere,vel eligere?in.l.inter eos.§. fideiuſ
ſor.ff.de fideiuſſo.& manda.nu.2.fo.77.

6 Creditor recipiens rem deterioratam,qn̄ poſsit poſteà æſtimationem
repetere?in.l. qui ſibi.§.qui ſtichum.ff.de ſol.& libera.nu.8.fo.90.

6 Creditor ſi fuit in mora recipiendi ab vno ex reis debendi,qui obtulit
& oblatum petijt,prodeſt alteri.in.l.ex duobus.ff.de duo.re.conſtitu.
nume.35.fo.62.

6 Creditor non cogitur recipere oblationem factam incongruo tempo-
re & loco.in.l.creditor.ff.de ſolu.& libera.nu.1.fo.100.

6 Creditor ſi differt agere in necem fideiuſſoris cōtra debitorem, ſibi no
cet.in.l.ſi fideiuſſor.ff.de fideiuſſ.& manda.nu.2.fo.80.

Et remedium pro fideiuſſore,quando creditor differt agere contra de
bitorem.ibidem.

6 Creditor ſolutionem à debitore factam,quando non eſt dictum in quā
cauſam,non poterit eligere ꝙ fuerit facta indebito,cuius probationem
non habebat.in.l.quoties.ff.de ſolu.& libera.nu.3.fo.86.

6 Creditor poteſt eligere ſolutionem factam in cauſam leuiorem?dunta
xat ſic eligat,prout in re ſua eligeret.in.l.quoties.ff.de ſol.& libera.nu
mero.4.fo.86.

6 Creditor debet incontinenti eligere in quam cauſam ponat ſolutionē,
ſicut debitor,& debitore præſente.in.l. quoties. ff.de ſolut .& libera.
nume.7.fol.86.

8 Creditor & debitor ſi ſunt in controuerſia in quam cauſam cedat ſolu
tio,creditor tenetur reddere pecuniam debitori.in.l.quoties ,ff. de ſo-
lut.& lib.nu.8.fo.86.

2 Creditor,qui mutuauit adminiſtratori ciuitatis,ꝙ probet pecuniā ver-
ſam in vtilitatem ciuitatis,eccleſiæ,vel minoris.in.l.ciuitas.nume.12.&
14.ff.de rebus credi.fo.18.

8 Creditor contra furem rei pignoratæ,qua actione experiri queat.in.l.
ſi tibi.nu.1.C.de pig.fo.104.

Creditor contra furem extraneum agendo,ꝙ vltra debitum ſuum con
ſequitur,debitori reddit.ibi.nu.2.

6 Creditori agenti contra vnum ex correis debendi incumbit onus pro-
bandi alium non eſſe ſoluendo.in.l.ex duobus.§.vi duo rei.ff.de duo-
bus reis conſti.nu.14.fo.58.

Beneficium diuiſionis ꝙ non habeat locum inter plures tutores vel cu
ratores,qn̄ conſtat eos non eſſe ſoluendo.& quid ſi dubitatur?ibi.

Beneficium diuiſionis conceſſum duobus,eſt conceſſum ad exemplū
beneficij conceſsi fideiuſ.ibi.

8 Creditor in rebus eccleſiæ poteſt vigore talis conuentionis ingredi , ſi
valida conuentio proceſsit:vel niſi res eſſent ſacratæ .in.l.creditores ,la.
ij.nu.7.&.8.C.de pigno.fo.101.

Et huiuſmodi licentia ingrediendi propria authoritate,pōt concipi in
vltima voluntate & tam in alijs contractibus,quā in pignore,talis con-
uentio & licentia valeat.ibi.nu.9.&.10.

2 Creditor qn̄ poſsit perficere ædificiū debitorū incœptū in re pignora
ta.in.l.ſi ſeruos.nu.2.ff.de pigno.actio.fo.88.

6 Creditor quando actionem cedere non poteſt,quid agendum?remiſsi-
uè.in.l.modeſtinus.ff.de ſol.de libera.nu.14.fo.95.

6 Creditor ſi reſtituit pignus debitori,& agit cōtra fideiuſſorem , an ei
obſtat exceptio?in.l.ſi ſtipulatus eſſes.§. ſi ex duobus. ff. de fideiuſſo.
& manda.nu.5.fol.71.

8 Creditor faciens ſecundum pactum,non dicitur inferre vim.in.l.credi
toris.nu.3.&.4.C.de pigno.fo.100.

8 Creditor non pōt retinere rem debitoris ſibi non obligatā prętextu de
biti.in.l.ſi non inducta.nu.3.C.in quib.cau.pig.taci.contrahat.fo.104.

8 Creditor non poteſt excludere vxorem debitoris ſoluto matrimo-
nio à iure pignoris: niſi offerat ſibi dotem.in .l. cum tibi.nu.2.C. qui
potio.in pigno.habe.fo.106.

8 Creditor prior negans rem eius eſſe à quo cauſam habuit,& volens in-
continenti probare proprietate eius:non debet audiri ante tranſlatio-
nem poſſeſsionis in alium factæ.in.l.itē poſſeſſor.nu. 4.C.qui potio.
in pigno.habe.fo.106.

Sed in alia inſtantia tranſlatione poſſeſsionis facta in alium creditorem
poteſt dicere ſe eſſe potiorem.ibi.nu.5.

8 Creditor ſi fuit in mora recipiendi ab vno ex reis debendi, qui obtulit
pecuniam petitā,quæ poſteà perempta eſt,an alteri proſit?in auť.hoc
ita.nu.60.C.de duo.reis ſtipul.fo.114.

Creditor ſi fuit in mora,vno ex reis offerente:& creditor interpellauit
alium reum qui non obtulit:an per hoc videať purgata mora.ibi.nu.63.

8 Creditor ſi vult vendere pignus,debet debitori denuntiare.in.l.debito
ris.nu.2.C.de pig.fo.103.

8 Creditor ſi amiſit pignus:an debitor debeat probare culpam,vel ipſi ca
ſum fortuitum.in.l.ſicut vim.nu.2.C.de pig.fo.103.

8 Creditor ſecundus ſoluendo priori debitum,confirmat ſibi pignus.in
l.qui pignus.nu.3.C.qui potio.in pigno.habe.fo.105.

Et contra poteſt primus debitor offerre ſecundo.ibi.nu.4.

Nec primus creditor poteſt ad hoc compelli.ibi.nu.5.

8 Creditor agere quacunq; actiōe velit tam reali,quàm perſonali, poteſt
aduerſus fideiuſſorem poſsidentem.in.l.perſecutione.numero.4.C.de
pigno.folio.103.

8 Creditor quando implorat officium manus militaris, contra debitorē
qui armata manu reſiſtit,debet præcedere ſummaria cognitio.in.l.cre
ditores.la.ij.nu.28.C.de pigno.fo.102.

8 Creditor poſsidet pignus,præterq; quò ad præſcriptio.in.l.cum notiſ
ſimi.nu.3.C.de præſcrip.xxx.vel.xl.an.fo.61.

8 Creditor ſi agit contra nomen debitoris,& creditor creditoris , etiam
agit contra illud nomē,præfertur creditor creditoris.in.l.nomē quoq;.
nu.10.C.quæ res pig.oblig.poſ.fo.105.

7 Creditor compenſat ſibi fructus,quos percipere potuit . in.l. quod ex
operis.nu.2.C.de pigno.fo.159.

Creditor,an teneatur fructus conſeruare,& vendere tempore careſtiæ.
ibi.nume.4.

Creditor debet probare manifeſtis probationibus caſu rem perditā.in
l.ſi creditor.nu.1.ibi.

7 Creditor debet ſoluere pro inſtrumento.in.l.eos numero.4.C.de vſu-
ris.folio.170.

7 Creditor debet probare debitum conuerſum in vtilitatem eccleſiæ.in
auť.hoc ius porrectum.nu.12.&.14.C.de ſac.ſan.ec.fo.24.

Et ꝙ pretium fuerit ſolutum pertinet ad iudicis ſolicitudinē.ibi.nu.13.

Creditor fauore eccleſiæ cogitur rem eccleſię etiam mediocrem accipe
re inſolidum.ibi.nu.15.fo.25.

7 Creditores ſunt citādi,qn̄ agitur de eorum intereſſe.in.l.ſi omnes. nu.
1.C.ſi minor ſe ab hære.abſti.fo.98.

Et vbi illud quod petitur , eſt tale,ꝙ ſuper eo non poteſt perueniri ad
primum & ſecundum decretum,tunc parte contumace,peruenitur ad
ſententiam diffinitiuam.ibi.nu.2.

Creditores quando ſunt in iudicio ,non citantur.ibid.nu.4.

3 Creditores ſi non ſint, ſed legatarij:an habeat hæres beneficiū huius .l
in.l.cum hæreditate.nu.8.ff.de acquir.hære.fo.177.

3 Creditores ſe non ſint nec legatarij,in hæreditate,ſed aliæ applicatiōes,
quæ requirunt laborem animi,& perſonæ,an hæres habeat hanc ele-
ctionem.ibi.nume.9.

7 Creditor,vel debitor,in modica quantitate non prohibetur à tutela.in
auť.minoris.nu.5.C.qui da.tuto.poſ.vel qui dari.fo.189.

Creditor pupilli ex teſtamento in quo eſt datus tutor, poteſt eſſe tu-
tor.ibi.nu.13.fo.190.

Creditor ſi vult amittere debitū,an poſsit eſſe tutor.ibi.nu.14.

Et an creditor ſub conditione,vel annuatim poſsit eſſe tutor.ibi .n.16.

Creditor,vel debitor,ſi prohibetur eſſe tutor,an tunc ſit locus datiuo,
vel debeat deueniri ad legitimam.ibi.nu.17.

Creditor

7 Creditor quando reddit instrumentũ debitori põt petere ab eo, vt sibi faciat instrumentũ, ꝙ id quod soluit erat sibi debitũ.in.l.plures .nu.2. C.de fide instru.fo.157.

7 Creditor si succedit debitori, extinguitur actio.& quid ecõtra.in.l.debitori.nu.1.&.3.C.de pact.fo.51.

Creditor absens, qui cadit à possessione, habet beneficium legis iudicis.ibi.nu.4.C.si per vim vel alio modo.fo.98.

6 Creditor si aduocauit rem ad vsuscaptore per hypothecam, an debitor possit illam rem colligere.in.l.j.§.cum quidam.numero.4.ff.de pigno.folio.137.

9 Creditor potest vendere rem ecclesiæ sibi licitè pignoratam, absq; solennitate in aut.hoc ius porrectum.nu.21.C.de sac.san.ec.fo.25.

7 Creditor si quis stetit per triginta annos, ꝙ non petijt debitũ:& posteà fecit pactum de non petendo:& demum sit factum pactũ de petendo: an istud pactum producat actionem.in.l.pacta nouissima.nume.5.C.de pact.fo.53.

7 Creditor quando videatur excludi velleiano, si mulier excluditur.in.l.antiquæ.nu.3.C.ad senatuscon.velleia.fo.162.

8 Creditores si plures sunt, an vno misso in possessionem, cæteri missi intelligantur.in.l.cum apud.nu.1.C.de bonis authori.iudi.pos.fo.91.

8 Creditor si reddat debitori instrumentum debiti cancellatum licet nõ cancelletur in libro notarij, tamen sufficit.in.l.pluribus.nu.2.ff.de ijs quæ in test.delentur.fo.121.

4 Creditor an teneatur reddere instrumentum debiti debitori de iure cõmuni? remissiuè.in.l.huiusmodi.§.si ita.nu.2.ff.de leg.j.fo.22.

6 Creditor petit curatorem constitui minori, in casibus in quibus requiritur.in.l.si ex legati caussa.ff.de verb.oblig.nu.7.fo.13.

8 Creditor ingrediens, vel occupãs rem debitoris sua authoritate, dicitur committere vim.in.l.creditores, la.ij.nu.2.C.de pign.fo.100.

8 Creditor quando possit vnum ex pluribus insolidum obligatis conuenire:& sicq; sunt illi qui habent beneficium diuisiõis.in aut.hoc ita.nu.23.&.28.C.de duo.reis stipu.fo.112.

5 Creditor ciuiliter, & naturaliter possidet.in.l.si de eo.§.si fortè.nu.1.ff.de acquir.posses.fo.96.

Et qui naturalem possessionem adipisci negligit, perdit etiã ciuilem.ibi.in.§.si fortè.nu.3.

8 Creditoribus satisfieri debet ex pecunia redacta de venditione facta, ex secundo decreto, absq; alio processu, facta fide de debito.in.l.cum apud.nu.2.C.de bo.auth.iudi.pos.fo.92.

5 Creditoribus hæreditarijs per hæredem ꝙ fiat copia instrumentorum ad fundandam replicationem:& sic actori eduntur per reum instrumẽta ad fundandam replicationem.in.l.aristo.scribit.nu.1.ff.de iure delibe.fo.162.

7 Creditor, an cogatur expectare tempus reuersionis absentis.in.l.ignorare.nu.3.C.de restitu.milit.fol.111.

8 Creditoribus prouidetur contra legatarios.in.l.scimus.§.& si præfatã.nu.5.C.de iur.delib.fo.33.

7 Creditores non citantur, quando tutor facit inuentarium:& debet fieri in iudicio.in.l.tutores.nu.3.C.de admi.tut.fo.192.

2 Creditũ differt à mutuo, vt genus à specie.in.l.mutuum damus.§.creditum.nu.1.ff.de reb.credi.&c.fo.5.

Et ꝙ verbum credendi, tripliciter accipitur.ibi.nu.3.

6 Crimen raptus dicitur publicum iudicium.in.l.non omnia.ff.de public.iud.nu.14.fo.149.

6 Crimen si est commissum vbi sunt duo castra eiusdem nominis, sub vna iurisdictione, debet locus commissi criminis expresso nomine demonstrari: sed si ad diuersas ptineant iurisdictiones, accusatio intelligitur de castro suę iurisdictionis.in.l.libellorum.ff.de accusat.& inscrip.nume.4.fo.156.

Crimina grauissima, quæ dicantur? ad glo.in.§.necessarium.in aut.vt nulli iudi.li.lea.fol.58.

Crimen qualiter accipiatur? remissiuè.in.§.quod aũt.nu.3.in aut.vt iudi.sine quoquo suffra.fo.14.

Crimen an probari possit per testes? in.§.his quoque.nu.12.in aut.vt liceat ma.& auiæ.fo.53.

6 Crimina ex quibus actio ciuilis infamat, quæ sint.in.l.infamem.ff.de publi.iudi.nu.5.fo.152.

5 Crimen expilatæ hæreditatis, non facit rem inusiccapibilem.in.l.si homo cuius.nu.1.ff.de vsuscap.& vsurpa.fo.110.

6 Crimen de submersis nauibus, qñ quis abstulit mediocrem rem, est leue.in.l.leuia.ff.de accusa.& inscrip.nu.3.fo.158.

Crimen abigeatus assumendo generaliter an dicatur leue? ibi.nume.4.

6 Crimina duo si ex vno facto resultẽt, quę si habent vt genus & species: delinquens non potest puniri nisi ex lege tm̃: si verò vt species separatæ, tunc ex vtraq; punitur. Et ibidem exempla, qñ ex vno facto resultant duo crimina, quæ se habent vt genus & species:& qñ, vt species separatæ.in.l.senatus.ff.de accusa.& inscrip.nu.1.fo.161.

6 Crimen excipiendo deductum qñ possit puniri? in.l.ex lege Iulia.§.si publico.ff.ad leg.Iul.de adul.& stup.nu.18.&.20.fo.167.

9 Crimen quando possit puniri per viam inquisitionis.in.l.ex leg.Iul.§.si publico.ff.ad leg.Iul.de adul.& stup.nu.3.fo.167.

6 Crimen etiam dicitur capitale, licet duæ pœnæ alternatiuè imponantur: videlicet vna capitalis, alia non.in.l.publicorum.ff.de publ.iud.nu.2.fo.149.

8 Crimẽ remanet publicum, licet auferatur facultas accusandi omnibus, restringendo ad certas personas tantum.in.l.quamuis.nu.1.C.ad legẽ iul.de adulte.fo.123.

6 Crimen de quo.in.l.si quis in hoc genus.C.de episc.& cleric.quòd sit publicum.in.l.non omnia.ff.de public.iudic.nu.10.fo.149.

7 Crimine heresis contra defunctum potest procedi intra quinq; annos.in.l.si quis defunctum.nu.1.C.de apostatis.fo.31.

7 Criminibus priuatis commissis, an sit in potestate partis facere quòd non sit crimen.in.l.transigere.num.18.C.de transact.fo.64.

5 Crucifixum in ecclesia faciens depingi non potest prohiberi.in.l.ait prætor.ff.ne quid in loco sacro fiat.nu.2.fo.148.

4 Culcitra an legato lecto veniat? in.l.librorum.§.sunt tamen quidam.nu.1.ff.de lega.tertio.fo.60.

4 Culpa qñ possit imputari hæredi cõtra quem sñia lata fuit.in.l.si seruus.§.si hæreditatis.nu.1.ff.de legato primo.fol.16.

3 Culpa leuissima in non faciendo quod non veniat in actione de dote, nec in actione.l.aquiliæ.in.l.si mora.nu.16.ff.sol.ma.fo.11.

1 Culpa rei vbicunq; absq; facto actoris ius eius perimitur, puenitur ad sñiam ac si peremptũ non esset.in.l.si post nu.3.ff.de rei vendi.fo.173.

5 Culpæ appellatio refertur ad leuem.in.l.in venditione.§.j.ff.de bonis aut.iud.pos.nu.6.fo.138.

2 Culpa in dubio quomodo præsumatur.in.l.si quis fundum.§.imperator.nu.1.ff.de locato.& conducto.fo.127.

2 Culpa vbi præcessit casum, quis de casu tenetur, & quando.in.l.si vt certo.§.sed interdum.nu.1.ff.commodati.fo.80.

5 Culpa qui desijt possidere, an possit à possessore rem auocare.in.l.possessor qui.nu.3.ff.pro emptore.fo.112.

6 Culpa quòd intelligatur in faciendo, & negligendo. Et ex negligentia quando quis teneatur? in.l.si seruum Stichum sti.ff.de verb.obliga.nu.1.&.2.fo.36.

2 Culpa quando æstimetur.in.l.in commodato.§.rem commodatam nu.3.ff.commodati.fol.83.

Culpa leuissima est non facere illud, quod diligentissimus paterfamil.faceret.ibi.in.l.in rebus.nu.1.

6 Culpa lata in pœnis corporalibus an æquiparetur dolo? in.l.in lege.ff.ad leg.Cornel.de sica.nu.1.fo.179.

6 Culpa fideiussoris vt ei noceat, intelligitur de culpa, quæ venit ex natura contractus.in.l.exceptione.ff.de fideiuss.& mandat.nu.6.fol.80.

6 Culpa in dubio non præsumitur.in.l.exceptione.ff.de fideiusso.& mandat.nu.7.fo.70.

6 Culpa contracta quis tenetur secundum naturam contractuum.in.l.si seruum Stichum stipulat.ff.de ver.oblig.nu.3.fo.36.

6 Culpa qualiter fuit commissa à fideiussore in casu.l.exceptione.ff.de fideiusso.& manda.nu.2.fo.80.

6 Culpa in rebus communibus æstimatur, si aliquis non facit illud in cõmunibus, sicut in suis.in.l.quoties.nu.4.ff.de solu.& libera.fo.86.

3 Culpa in rebus alienis æstimatur, si non facit illud, quod faceret diligens paterfa.ibi.

Culpa quòd præsumatur, qnando quis res commodatas amisit, suas autem saluas fecit.in.l.si vt certo.§.quod verò senectu.ff.cõmoda.fo.79.

2 Culpa alterius ex qua quis lucrum sentit, quando possit sibi opponi, tam agendo, quàm excipiendo? in.l.vranius.ff.de fideiuss.& manda.nu.8.fo.81.

6 Culpa in bonis proprijs quando committi possit, & quando faciat ꝙ maritus perdat beneficium ne conueniatur vltra, quàm facere possit: in.l.etiam filios.§.licet.nu.1.&.2.ff.solu.ma.fo.14.

1 Culpa alterius ex socijs quando præiudicet alijs.in.l.si de cõi.nu.1.ff.si serui.vend.fo.191.

3 Culpa in rebus proprijs non punitur.in.l.si cõstante.§.quoties.nu.15.ff.solu.mat.fo.23.

8 Culpa vnius correorum qñ noceat alteri.in aut.hoc ita.num.64.C.de duo.reis stipu.fo.114.

6 Culpa vnius ex correis quando alteri noceat? in.l.ex duobus.ff.de duo.reis consti.nu.39.fo.62.

6 Culpa vnius ex reis debendi quando noceat alteri? in.l.ex duobus.ff.de duob.re.constit.nu.40.fo.62.

4 Culpabiliter defendens non excusatur.in.l.si seruus.§.si quis.num.1.ff.de lega.j.folio.16.

2 Culpam bonam & leuissimam probandi practica.in.l.ea igitur.num.1.ff.de pigno.actio.fo.86.

7 Culpam probat, qui illam allegat.in.l.si creditor.nu.2,4,&.6.C.de pigno.actio.fo.159.

2 Culposus non est qui facit illud quod consuetum est fieri.in.l.si pignore.§.si creditor.nu.1.ff.de pig.actio.fo.87.

3 Culposus an teneatur actione ratio.distra.in.l.actione.nu.2.ff.detu

& ratio. distra.fo.91.

4 **Cultellus** quòd non comprehendatur in statuto prohibente arma portare.in aut.de armis.nu.9.fo.39.

7 **Cum,** quam naturam habeat.in aut.ingressi.nu.31.C.de sacrosan. ecclesi.fo.20.

Cumulari in libello plures causæ possunt: etiam si quælibet per se sit sufficiẽs,& sufficit alteram probari: nisi quis se adstrinxerit ad vtramq; probandam.in.l.duplex.nu.3.C.de fide instru.lib.x.fo.7.

4 Cumulatio actionum plurium,non admittitur quando electione tolluntur.in.l.hæres meus.§.varijs.nu.1.ff.de leg.ij.fo.43.

7 Cumulatio est vnius actionis,cum alia coadunatio.in.l.edita actio.nu. 13.C.de edendo.fo.45.

Et quando cumulatio sit permissa,& quando prohibita.ibi.num. 14.

Et quot sint cumulationum genera.ibi.nu.15.

Cumulatio actionum ex diuersis causis competẽtium ad diuersa,se nullo modo tangentium,qñ admittatur.ibi.nu.16.fo.46.

Et an sint duo libelli vel vnus,si fiat actionum cumulatio .ibidem .nume.17.fo.46.

Cumulatio si quibus casibus non est permissa,non sit per partem oppositum:an iudicium procedat:& sententia valeat.ibi.nu.23.

Et an iuretur de calumnia super actione cumulata,quando fit cumulatio.ibi.nu.24.

Cumulatione facta,& admissa pronuntiandum est super vtraque.ibidem.nume.25.

1 **Custodes** de negligentia puniuntur.in.l.apud.nu.2.ff.de officio præfect.vigil.fo.36.

1 Custodes possunt torqueri quando furtum est factum de nocte,vt indicent furem.ibi.nu.3.

5 Custodia quando quæratur per solum aspectum?in.l.cum vnus.§.vlti. ff.de bo.au.iud.pos.nu.2.fo.140.

1 Custodiam,à iudice petens,ne offendatur ab inimicis,debet illam habere suis expensis.in.l.sanctum.nu.2.ff.de rerum diui.fo.31.

1 Custodiam promittens,quòd teneatur ad arctissimam diligentiam,& non de casu fortuito.in.l.qui mercedem.nume.1.ff.de locato & conducto.folio.132.

2 Custodire quis tenetur tacitè,idem si expressè agatur.in.l.si vt certo.§. custodiam.nu.1.ff.commodati.fo.80.

2 Custodis appositione qñ videatur remissa custodia , in.l.si vt certo.§.si de me.nu.1.ff.commodati.fol.80.

Custos carceris,quòd non liberetur à custodia carcerati recommendati per potestatem,licet posteà potestas miserit ad custodiam famulos. ibidem.nume.2.

Custoditus à nuncio communis,an soluat nuntio,vel communi?remissiuè.in.l.cum sæpe.nu.3.C.de eroga.mili.anno.lib.xij.fo.65.

6 Custos carceris qui dimittit aliquem de mandato rectoris,non tenetur sed ipse rector.in.l.si quis vxori.§.si fugitiuum.ff.de furtis.numero .1. folio.126.

3 **Curator** si datur minori,& prodigo simul , & non sit prodigus.in.l.lege.xij,tabula.numero,2.ff,de cura, furio. folio.95.

3 Curator siue coadiutor datur in locum tutoris impediti. in.l. solet .nu. 3.ff.de tute.fo.48.

3 Curator datur inuitus,& ignorans.in.l.illud.num.1.ff.de tute.& cura. da.ab his.folio.55.

5 Curator ad litem datus pupillo,datur inuitus & volens.in.l.qui habẽt. §.si pupillus.j.nu.2.ff.de tute.fo.46.

5 Curator qñ datur ad litem debet esse præsens.ibi.nu.3.

3 Curator si detur minori,& prodigo simul,tanq; prodigo, quando datio vitietur?in.l.qui habent.nu.4.ff.de tute.fo.46.

8 Curator si habet plures causas & comparens dicat:compareo pro omnibus causis,valet.in.l.accipientis.nu.1.ff.de autho.tuto.fo.70.

5 Curator datus bonis,vendit bona pro satisfaciendo creditoribus.in.l .si sub condi.ff.de cura.bo.dan.nu.2.fo.142.

Curator bonis ante,quàm detur,requiruntur illi, quorum prima causa est in successione.ibi.nu.3.

Curator datur bonis,quando conditio est casualis ad bona conseruanda,& ad vendenda peritura tempore,& non peritura,si res vrget. ibidem.nume.4.

Curator datus bonis vniuersaliter,tenetur facere inuentarium, non curator datus liti.ibi.nu.5.

1 Curator quando præsumatur scire ætatem minoris .in.l .minor .ij.nu. 6.ff.de mino.xxv.annis.fo.136.

5 Curator repetit impensas actione negotio. gestorum. in.l. impensa. §, necessariæ.numero.5.ff.de impensis in rebus dota.fact.fo.34.

5 Curator quando durante officio curatoris conueniri possit ,in .l.cum curatore. numero. 2.ff.de administratione , & periculo tutorum . folio.63.

5 Curator bonorum tenetur tãtum de dolo,& lata culpa.in.l.prætor ait, §.pe.ff.de bo.aut.iud.pos.nu.1.fo.139.

5 Curator datus bonis num possit exercere actiões?in.l. creditore.de bo. aut.iud.pos.nu.1.fo.140.

Curator datur,etiam respectu certæ rei.in aut.vt li.matri.& auiæ. nume.4.folio.52.

5 Curator bonis datur à iudice nemine petente,si datur bonis defuncti, & bonis absentis casu,& sine culpa.in.l.de curatore.ff.de cura.bo.dan, nu.1.fo.143.

Curator datus bonis,an possit intentare actiones tempore non perituras?remissiuè.ibi.nu.2.

Curator de quo hîc,in quo differat ab alijs?remissiuè .dicit tamen q̃ tenetur iurare.ibi.nu.3.

Curator datus bonis in actionibus hæreditarijs,constituit procuratorẽ post lit.contest.in quæsitis per ipsum,ante.ibi.nu.4.

Curator de bonis non satisdat de rato.ibi.nu.5.

3 Curator datur tutorem non habenti.in.l.curator.nu.1.ff.de tuto.& cura.da.ab his.fo.55.

3 Curator datus pupillo tutorem non habenti,q̃ possit facere oĩa, exceptis,his quæ solennitatẽ iuris desiderant.ibi.nu.2.

3 Curator datus habenti tutorem præsentem,non tenet . ibidem , numero,3.

2 Curator datur ad vnum actum.in.l.siue generalis.nume.1.ff.de iure dotium.folio.156,

Curator ad vnam litem debet facere inuentariũ , licet consuetudo contrarium seruet.in.l.si vacantia.nu.11.C.de bonis vacanti.& eorum incorpora.lib.x.fo,10.

6 Curator datus prodigo,qui non est,an valeat.in.l.is cui bonis.ff.de verbo.oblig.nu.4.fo.10.

5 Curator furiosi,& tutor infantis possunt per se nomine furiosi,& infantis,acquirere possessionem.in.l.j.§.adipiscimur.nu.4.ff.de acqui.possessio.folio.82,

7 Curator liti datur per iudicem,qui præest liti.in.l.sancimus.§.sed & si quis.nu.3.C.de admi.tuto.fo.192.

3 Curator an pupillo ad adeuudum sufficiat?remissiuè.in.l.pupillus.nu, 5.ff.de acqui.hære.fo.169.

6 Curator ad lites an teneatur satisdare.in.l.& si ad species.ff.rem pupil. vel adoles.sal. fore.nu.1.fo.106.

3 Curator non datur testamento,nisi furioso.in.l.& ne.num.3.ff.de confirman.tuto.fo.52.

5 Curator datus bonis,& creditor immissus , debet facere inuentariũ.in l.cum plures.ff.de bo.au.iud.pos.nu.1.fo.140.

7 Curator furioso sine præsentia episcopi si datus fuerit , q̃ valeat datio. in,l,cum furiosus.§.sed cum antiquitas.nu.1.C.de curatore furiosi, seu prodigi.fo.194.

3 Curator q̃ detur etiam bonis viuentis,& quando ignoratur ipsum esse viuum,vel mortuum.in.l.si pupillus.§.si tutor.num.2.ff.de tute.& ratio.dist,fol.91.

4 Curator furiosi agnoscit bonorum possessionem,ad furiosi commodũ in.l.furioso.nu.1.ff.de bono.pos.furio.fo.164.

5 Curator furiosi officio durante potest conueniri:secus est in tutore,vel curatore minoris.in.l.de pupillo.§.si quis ipsi.nu ,11.ff.de noui operis nuntia.fo.11.

6 Curator datus bonis absentis,debet dari à iudice: à creditoribus datur bonis,qñ aliquis cessit bonis.in.l.actor.ff.rem rat.hab.nu.10.fo.113.

3 Curator bonorum & ventris,nõ habet liberam.in.l.inter bonorum.nu. 3,ff,de admi.& peri.tuto.fo.67.

3 Curatores ad litem simul dari plures non possunt:nisi dentur insolidũ. in.l.cum semel,nu.3.ff.de tute.fo.47.

5 Curatores dati bonis,q̃ habeant beneficium diuisionis,quando sunt in dolo,& culpa:non beneficium cessionis.in.l.de curatore.§.vlti.ff.de cura.bo.dan.nu.1.fo.143.

3 Curatoris impuberis durante administratione potest conueniri,ab impubere,actione furti,& ex stipulatu rem pupilli sal.fore ,non actione generali. in.l.nisi finita.§.cum furiosi.numer.1. ff,de tute ,& ratio.dist. folio.91.

3 Idem in curatore dato bonis.ibi.nu.eo.

3 Curatoris dati in testamento impuberi,quòd non tenet datio.in.l. tutores.§.curator.nu.1.ff.de admini.& peri.tuto.fo.64.

3 Curatoris dati pupillo qualis sit potestas.in.l.curatorem.nu.1.ff.de autho.tuto.fo.71.

3 Curatoris datio facta alicui prodigo q̃ teneat.in.l.feiæ egressæ.num.5. ff.de tuto.& cura.da.ab his.fol.56.

6 **Curia,** societas & collegium,repræsentant personam viuentem. in.l.mortuo.ff.de fideius.& manda.nu.1.fo.72.

4 Curia vulgaris fuit contracta in ciuitate bononiæ.in.l.titia cum.§.titia. nu.3.ff.de leg.ij.fo,34.

6 Curiali damnato quæ bona publicentur? & quid in matre? remis.in.l. supplicij.ff.de bonis dam.nu.5.fo.208.

7 **Cursus** longi temporis cum detentatione,facit omnia præsumi solenniter acta.in.l.si filiusfa.nu.4. C.de peti.hære. dita,folio.124.

Cursus

6 Curſus diei appoſitæ cauſa multiplicandæ obligationis, quando conſtituat quem in mora. in. l. ita ſtipulatus. ff. de verbo. oblig. nu. 45. fo. 41.
Et mora non purgatur vbi eſt dies, & pœna, cuius curſus conſtituit quem in mora. ibidem.
6 Curſus diei incertæ non conſtituit quem in mora. in. l. ita ſtipulatus. ff. de verb. oblig. nu. 43. fo. 41.
6 Curioſus eſſe de negotiis alienis quis non debet, & quomodo hoc intelligatur? in. l. doli mali. ff. de nouat. & delega. nu. 5. & . 7. fo. 85.
1 Cynus erat multum longus. in. l. ius dicentis. nu. 2. ff. de iuriſdictione omnium iudicum. f. 47.

¶ De litera D.

Damna & lucra quænam communicentur inter ſocios. in. l. ſocium qui in eo. §. ſocius. nu. 1. ff. pro ſocio. fo. 112.
Damnari ex præſumptione ꝙ quis poſsit. & quãdo? in. §. his quoq;. numero. 2. & . 5. in aut. vt liceat mat. & auiæ. folio. 53.
6 Damnati ad mortem ꝙ non poſsint dilationibus inductis à lege, vel à ſtatuto renunciare. in. l. cuſtodias. ff. de publi. iudi. nu. 5. fo. 154.
6 Damnatus ire in exiliũ ſi ante quàm vadat delinquat, punitur vt exul. in. l. in ſeruorum. ff. de pœnis. nu. 1. fol. 203.
6 Damnatus leg. Iul. de vi priuata. infamatur. in. l. ſi præſes. ff. de pœnis. nu. 3. fo. 207.
6 Damnatus de publico iudicio, & ſic infamis, poteſt accuſationes inchoatas perficere, ſuum accuſatorem accuſare, & etiam extraneum, ſi ſuam vel ſuorum iniuriam proſequatur. in. l. qui iudicio. ff. de accuſ. & inſcri. nume. 1. folio. 159.
6 Damnatus ad mortem ſtatim efficitur ſeruus pœnæ: & teſtamentũ ab eo non valet. in. l. qui vltimo. ff. de pœnis. nu. 1. fo. 206.
Damnatus ad mortem ꝙ poſsit examinari contra alios, ad aliquale indicium. ibi. nu. 2.
6 Damnatus ex contumacia, an dicatur damnatus pro maleficio? in. l. omne delictum. ff. de re milit. nu. 1. fo. 237.
7 Damnatus ad mortẽ, quòd nõ teſtatur ad pias cauſas, niſi cauſa cognita fuerit ſibi reſeruatum. in. l. habeat. numero. 26. & . 27. C. de ſacroſan. eccle. folio. 10.
Damnatus ex inquiſitione an ſit infamis? in. l. infamem. ff. de publi. iudic. nu. 7. fo. 152.
Damnati & mitrati, ꝙ ſint infames. ibi.
6 Damnatus ad mortem ab eo, qui damnare non poterat, nõ efficitur ſeruus pœnæ. in. l. rei capitalis. §. eum. ff. de pœnis. nu. 1. fo. 201.
6 Damnatus in metallum ad tempus intelligitur de decennio: ſi autẽ eſt damnatus ſimpliciter, intelligitur perpetuò. in. l. ſine præfinito. ff. de pœnis. nu. 1. fo. 206.
6 Damnatus alicuius pœna ſtatuti eſt infamis, ſi vigore illius ſtatuti reperitur damnatus de publico iudicio. in. l. infamem. ff. de public. iudi. nume. 9. fo. 152.
6 Damnatus pro iniuria etiam leui, eſt infamis. in. l. infamem. ff. de publi. iud. nu. 12. fo. 152.
Cautela vt talis ante condemnationem ſoluat, quia poſteà abſoluit. ibi.
5 Damnatus ad beſtias, vel ad gladium, hodie efficitur ſeruus pœnæ. in. l. ſi quis mihi. §. ſeruus fiſci. nu. 4. ff. de acquir. hære. fo. 174.
6 Damnatus ex lege Iulia de vi priua. ꝙ non poteſt eſſe iudex. & quando opponatur hæc exceptio, ꝙ iudex ſit infamis? remiſsiuè. in. l. de vi. ff. ad leg. Iul. de vi. nu. 2. fo. 178.
7 Damnatus à iudice: quia dixit coram ſe falſum, ꝙ non ſit infamis. in. l. nullum. nu. 9. C. de teſtib. fo. 152.
Damnatus ad mortem, efficitur ſeruus pœnæ. in. § . quod autem. nu. 1. in aut. de nuptiis. fo. 20.
5 Damnatus in metallum retinet ea, quæ ſunt iuris naturalis. & etiam ea, quæ ſunt iuris ciuilis executiua illius iuris naturalis. in. l. ſi victum. ff. de re iudi. nu. 2. fo. 126.
Damnatus per inquiſitionem, ſequuta executione, eſt infamis, quia fuſtigatus vel mitratus. in. l. ictus fuſtium. nume. 6. ff. de iis qui. not. infa. folio. 102.
6 Damnatus de crimine publico ſiue criminaliter ſiue ciuiliter, an ſit infamis? in. l. infamem. ff. de publi. iudic. nu. 4. fo. 152.
3 Damnatus per inquiſitionẽ, ꝙ non efficiatur infamis. in. l. tutor. §. præ tereà. nu. 3. ff. de ſuſpect. tuto. fo. 73.
Damnatus ex inquiſitione, vel ſtatuto alterãte pœna litigantem & faciens ceſſare crimen eſſe publicum non eſt infamis. in. l. pretoris. nu. 6. ff. de his qui not. infa. fo. 98.
6 Damnatus ad mortem ſi aufugit, peccat. in. l. relegati. ff. de pœnis. nume. 1. folio. 202.
Damni ratio num in actione iniuriarũ habeat? in. l. item apud. §. ſi quis ſeruo. ff. de iniur. & famo. libel. num. 1. fo. 141.
5 Damni infecti remedia, ꝙ ſunt decem. in. l. dies cautioni. §. ſi intra. nu. 5. ff. de dam. infect. fo. 27.
6 Damno dato vbi habet locum lex Aquilia, quis poterit criminaliter accuſari. in. l. ſi quis actiones. ff. de priuat. delict. nu. 9. fo. 119.
5 Damnum non pati, & lucrum non capere, non procedunt à pari. l. quo minus. ff. de fluminibus. nu. 6. fo. 150.
Damnum æſtimationis mutatæ monetæ, ad quem pertineat? remiſsiuè. in. l. pro imminutione. nu. 3. C. de veteris numiſma. poteſ. libro. xj. folio. 38.
5 Damnum, quando timetur, qualiter præſtetur iſta cautio damni infecti. ponit quatuor caſus. in. l. qui pœna. §. qui damnum. nu. 1. ff. de dam. infe. fo. 31.
5 Damnum dicitur à diminutione, vel perditione, . in. l. damnum. num. 1. ff. de damno infecto. fo. 27.
2 Damnum intolerabile, propter quod fit remiſsio mercedis, quod dicatur? in. l. ſi merces. §. vis maior. nu. 4. ff. de locato & conducto. fo. 130.
5 Damnnm dicitur pati ille, cui aufertur commodum, quod ſentiebat ex publico. l. prætor. ait. §. merito. ff. ne quid in loco publ. numero. 2. folio. 149.
6 Damnum vbi datur culpa, modus probandi habetur. in. l. quidam tabularum. ff. de furtis. & . in. l. argentarius. §. cum autem. š. de edendo. in. l. quidam tabularum. ff. de furt. nu. 2. fo. 123.
3 Damnum datum ab inimicis, quando dicatur caſus fortuitus. in. l. in his rebus. nu. 1. ff. ſolu. mat. fo. 33.
6 Damnum vbi agitur contra dominum vel contra villam pro robaria facta in territorio, qualiter probabitur? in. l. ne quid. ff. de incen. nau. numero. 3. fol. 136.
Et an quilibet de villa, inſolidum teneatur, quando villa tenetur de robaria commiſſa in territorio. ibidem. & . nu. 4.
3 Dans pecuniam vt habeat officium, vel beneficium dicitur habere titulo lucratiuo: & quando teneatur qui omiſit ex teſtamento vt vadat ad legitimum. in. l. licet pro hærede. nu. 1. & . 2. ff. ſi quis omiſſ. cauſa. teſt. fo. 190.
4 Dans ex neceſsitate dicitur impropriè donare. in. l. rem legatam. nu. 2. ff. de adimen. lega. fo. 102.
1 Dans pecuniã & paciſcens ne vocetur ad iudicium pro delicto, quod in veritate non fecit, eſt infamis. in. l. athletas. §. item ſi quis. num. 2. ff. de iis qui not. infa. fo. 99
Dantes pecuniam mercatori ad diuidendam partem lucri, non poſſunt petere rationem à mercatoribus, niſi in fine anni. in. l. neminem. nu. 2. C. de ſuſceptori. præpo. & arta. & lib. 10. fo. 31.
1 Dare bonorum poſſeſsionem eſt miſti imperii: & quando poſsit delegare. in. l. iubere cauere. numero. 4. ff. de iuriſdictio. omnium iudicum. folio. 50.
4 Dare & remittere non eſt idem propriè. in. l. iulianus. nu. 1. ff. de condi. & demonſtratio. fo. 125.
1 Dare veniam ætatis, legitimare per reſcriptum, interponere authoritatem adoptiõi, vel emancipationi, ſunt miſti imperij maximi. in. l. imperiũ. nu. 17. ff. de iur. om. iud. fo. 49.
1 Dare bono. poſ. hodie eſt miſti imperij ſicut olim. in. l. iuſdicentis. nu. 4. ff. de iuriſdi. omnium iudicum. fo. 47.
1 Dare non licet pecuniam ante condemnationem, pro habenda pace, poſt ſic. in. l. athletas. §. item ſi quis. nu. 3. ff. de iis qui not. infa. fo. 99.
Dare dicitur, qui rem accipientis facit. in. §. ſi quis igitur. nu. 7. in auth. de inſtr. cau. & fa. fo. 34.
6 Dari quando non eſt in ſtipulatione, hæredes nominati habent actionem: ſed an exceptione repellantur? in. l. cõtinuus. §. præterea ſciẽdũ. ff. de verb. obli. nu. 6. fo. 56.
2 Dari verbum, quãdo intelligatur propriè, & ſecũdùm naturam cõtractus. in. l. dedi. nu. 2. ff. de cõd. cau. da. fo. 46.
6 Dari & tradi, an æqpolleãt? in. l. ſcire debemus. §. ſi à fure. ff. de ver. obl. nu. 2. fo. 10.
3 Dari verbum, poteſt ſumi altero de duobus modis. in. rub. quia nu. 14. ff. ſolu. mat. fo. 2.
5 Dari pro habenda adminiſtratione cum honore non licet: ſed pro habendo honore ſine adminiſtratione ſic: dummodo detur palã, non clã. in. l. hoc iure. nu. 1. ff. de donatio. fo. 68.
Datio tutoris in teſtamento nullo ex cauſa exhæredatiõis, conſeruatur per diſpoſitionem huius conſtitu. & per authen. ex cauſa. in. §. ſiue igitur. nu. 7. in authẽ. vt cum de appel. cog. fo. 52.
5 Datio inſolutum ſimpliciter facta à parte, quantitate non expreſſa, nõ valet, ſicut nec emptio. in. l. à diuo pio. §. ſi pignora. ff. de re iudica. numero. 1. fo. 123.
Datio inſolutum facta à principe ſimpliciter, valet. ibi.
Datio in ſolutum facta ſimpliciter, videtur in dubio facta pro toto debito. ibi. nu. 2.
1 Datio cum eſt in obligatione cur nõ ſufficit ꝙ vnus ex hæredibus pro parte ſua, ad euitandam pœnam: ſecus quando in obligatione eſt factum. in. l. ſi ſeruus. §. ſi plurium. nume. 7. ff. ſi quis cau. fo. 70.
Et cum ex facto vnius, alii teneantur inſolidum in obligatione facti in.

diuidui vel continente dationem;quomodo intelligatur.ibi.nu.8.
5 Datio insolutum,an valeat in casibus,in quibus donatio non valet.in.l. qui alienum.nu.17.ff.de dona.fo.65.
3 Datio tutelæ ꝙ sit imperij,& ꝙ possit delegari.in.l. inter tutores.nu. 5.ff.de admi.& peri.tuto.fo.64.
2 Datio in solutum,si in aliqua parte fiat plus debito ꝙ in totum vitiatur, licet sit locus retentioni,in.l.si non sortem.§.si centum. nume.6. ff.de condi.indebi.fo.52.
1 Datio tutoris semper est misti imperij.in.l.iusdicentis.nu.6.ff.de iurisdi.omnium iudi.fo.47.
2 Datio in solutum est similis emptioni.in.l.eliganter. nu.2.ff.de pign. actio.folio.88.
5 Datio tutelæ cõseruatur per aut.ex cau.in.l.hæredes.§.substituere.nu. 3.ff.de vulg.& pupil.sub.fo.139.
3 Datio tutoris facta à iudice alio petente,non facta mentione de matre, an valeat?in.l.tutor.§.si petitus.numero. 4.de tuto.& cura.datis ab his. folio.55.
3 Datio tutoris facta à iudice siue inquisitione an valeat.in.l.credendum. nu.1.ff.qui petan.tuto.fo.58.
3 Datio cohæredis facit suum hæredem voluntarium,idem dic de datione substituti vulgaris.in.l.si posthumus.§.quod vulgo.nu.1.ff. delibe. & post.fo.106.
6 Datio tutoris in qua erratum est ratione ætatis, quando sit nulla,in.l.seiæ egressæ.nu.1.&.4.ff.de tuto.& cura.da.ab his.fo.56.
1 Datio arrharum simplex non facit rem non esse integram.in.l.ab emptione.nu.11.ff.de pactis.fo.93.
5 Datum,vel donatum filio,qualiter cognoscatur, ꝙ sit datum patris cõtemplatione.in.l.si filiofa.nu.1.ff.de mor.cau.dona.fo.73.
5 Datum ob causam fauorabilem,vel piam,censetur causa finalis in donatione.in.l.si cum filius.§.titio.nu.1.ff.de dona.fol.61.
8 Datum filio per patrem,qualiter & quo casu cõferatur. in.l.si donatione.nu.4.C.de colla.fo.14.
7 Datum causa conditionis implendę,venit in restitutionẽ fideicommissi.in.l.filium quem habentẽ.nu.2.C.de iud.famil.ercis.fo.130.
2 Datum vt reddatur danti,an & qñ operetur dominij translationem in recipientem.in.l.si tibi.nu.4.ff.de reb.credi.fo.16.
Datum causa simoniæ,applicatur illi ecclesiæ, cui fit iniuria.in aut.de sanctis.epis.nu.5.fo.60.
4 Datum simpliciter filio,an computetur in legitimam. in.l.j. §.si parẽs. nu.1.ff.si à paren. quis fue.manu.fo.182.
2 Datum ob causam,causa sequuta,non repetitur,siue sit expressa tacitè siue expressè,in.l.si ob rem.nume.1.ff.de condit.cau.da.& cau .non secuta.folio.40.
2 Datum quod nunquam fuerit peti.in rub.nu.4.ff.de reb.credi.fo.2.
2 Datum causa donationis causa mortis, ꝙ põt reuocari.in.l. non omnis. nu.2.ff.de reb.credi.fo.16.
7 Datum ob causam impossibilem,quando repetatur.in.l.dictam .nu.1, C.de condi.ob cau.fo.136.
5 Datum à filio pro patre volente donare, quando valeat.in.l.si cũ filius. §.si vero pater.nu.3.ff.de dona.fo.61.
5 Datum simpliciter à patre filio,in dubio videtur in peculiũ datum .in l.quod fructuarius.nu.1.ff.de acqui.re.domi.fo.79.
3 Datum,pro traditum sumitur.in rub.quia.num.17.ff.solu.matri.fo.2.
4 Datum causa conditionis implendæ minuit trebellianicam si remanet apud hæredes.in.l.acceptis.nu.1.ff.ad legem.fo.141.
2 Datum ob causam, qñ possit repeti ex pœnitentia.in.l.dedi tibi. nu.1. ff.de condi.cau.da.& cau.non secu.fo.40.
4 Datum à patre filio pro dignitate,vel militia,quando debeat conferri. in.l.hic titulus.§.nec castrense.numero.4.&.6.ff.de collatio .bono .folio.171.&.172.
6 Datum à me,si tu reddis statim,an præsumatur pactum præcessisse. in.l.si quis duos.ff.de sol.& libera.nu.1.fo.94.
2 Datum falso procuratori,vt nuntio:vt oportet ad creditorem,qñ præstet liberationem dati.& quo remedio succurratur.in.l .si procuratori. nu.13.&.15.ff.de condi.cau.da.fo.45.
4 Datum causa conditionis implenda an veniat in fideicommissum? remissiuè.in.l.marcellus.nu.5.ff.ad senatus.treb.fo.144.
3 Datum filio patris cõtemplatione est peculij profectitij.in.l.sed si plures.§.in arrogato.nu.3.ff.de vulg.de pup.sub.fo.144.
3 Datum causa conditionis implendæ imputatur in legitimam.in.l. papinianus.§.si conditioni.nu.2.ff.de inoffi.test.fo.161.
4 Datum per patrem filio quando veniat conferendum? ibidem. numero.11.folio.172.
1 Datus in obsidem pro aliquo facto,si propter hoc soluit pecuniam,potest repetere ab eo pro quo soluit.in.l.nam & seruius.nume.1.ff.de nego.gest.fo.119.
6 Debendi ex duobus reis si vnus insolidum conueniatur , ita ꝙ non alius,an possit conueniri? & quomodo? & quid sit immutatum per ius authenticorum?in.l.in duobus. §.vbi duo rei.ff.de duob.re constit.nu,6.&.8.fo.58.
4 Debens arbitratorẽ,intra quantum tempus debeat arbitrari:& quomodo cognoscit ꝙ ipse nolit arbitrari.in.l.in arbitrium.nume.10.ff.de lega.ij.folio.30.
4 Debens.x.paria caponum omni anno,si soluit quinque per triginta annos,an præscribat.in.l.si prius.nu.2.ff.de aqua plu.arcen.fo.50.
Debens omni anno.x.solidos monetæ antiquæ, si soluit per. x.annos decem solutos monetæ nouæ,an primæ obligatiõi sit præsciptũ? ibi. numero.3.
4 Debens mihi rem ex stipulatione si ex causa lucratiua eam mihi leget semel tantum debetur.in.l.huiusmodi.§.si sempronius.nume.2. ff.de lega.j.folio.22.
1 Debens recipere aliquid annuum potest agere,vt debitor condemnetur in futurum.in.l.non quemadmodum.nu.1.ff.de iudicijs.fo.156.
3 Debentes petere tutorem si sint in exilio ꝙ excusentur.in.l.planè.nu. 4.ff.de excu.tuto.fo.85.
4 Debita hæreditaria à defuncto soluta,qñ à legatario hæreditatis deducantur?in.l.cum filius.§.lucio titio. nu.4.ff.de lega.ij.fo.43.
6 Debito petito cum opponitur compensatio alterius debiti incontinenti liquidandi,intra quantum tempus debeat fieri liquidatio. in.l.aufertur.§.qui compensationem.ff.de iure fisc.nu.1.fo.234.
8 Debiti causa quis seruus alterius effici non potest.in.l.qui bonis .nu.5. C.qui bon.cede. pos.fo.91.
6 Debiti appellatio simpliciter,refertur ad id quod exigi potest.in.l.si is cui.§.flauius.ff.de sol.& libera.nu.1.fo.97.
3 Debitor dicitur quodãmodo seruus creditoris.in.l.si constante.§. quoties.nu.5.ff.solu.mat.fo.22.
4 Debitor vt tanquam suspectus capiatur suspicio debet causari post cõtractum.in.l.si is à quo.§.si semel.numero.2.ff.vt in possessio .legato. folio.160.
1 Debitor captus ob debitum,ali debet suis expensis.in.l.sanctum.nu.3. ff.de re.diui.fo.31.
3 Debitor videtur interpellatus,& in mora constitutus,si creditor dicit indigeo pecunia illa,quam mihi debes .in.l.si quis mihi.§ .pater scio. nu.1.ff.de acqui.hær.fo.174.
2 Debitor potest excipere, ꝙ tota summa petatur, si iudicis iurisdictio hoc patiatur.in.l.in commodato.§.duabus.numero.2. ff.commodati. folio.83.
2 Debitor delegatus ꝙ possit opponere exceptionem delegationis inualidæ.in.l.vir vxori.nu.1.ff.de dona.inter virum &.vxo.fo.158.
2 Debitor generis,qñ liberetur per interitum:& ad quem pertinet periculum?in.l. ꝙ te mihi.nu.8.ff.de reb.credi.fo.8.
Debitor speciei alternatiuê,qñ liberatur per interitum,& an ad ipsum spectet periculum.ibi.nu.9.
2 Debitor verũ liberatus per sententiam,an remaneat naturaliter obligatus.in.l.nunc videndum.numero .12.&.15. ff .de conditione indebiti. folio.48.
Debitor quando non potest præstare fideiussorem, præstabit iuratoriam cautionem.in.§.quod autem.nu.8.in authenti.de fideiusso.fol.9.
4 Debitor sibijpsi semper est diues & soluendo.in.l.quærebatur.nu.1.ff. ad leg.falci.fo.138.
5 Debitor,qui tenetur soluere,an constituatur in mora ex interpellatione tacita?vt puta,si dicatur indigeo pecunia,in. l.non solum. §. morte. nu.53.ff.de noui ope.nun.fo.19.
Et interpellatio facta debitori,vt soluat,& in mora cõstituatur ,potest fieri in iudicio,& extra.ibi.nu.56.
7 Debitor qui quærit pecuniam , de facili fatetur omne instrumentum, quod creditor vult.in.l.in contractibus.numero.6.C.de non nume.pecu.folio.165.
5 Debitor,qui obligauit creditori omnia sua bona, & constituit se eius nomine possidere:si posteà vendidit,& constituit se nomine emptoris possidere:dominium in emptorem nõ transfert.in.l.qui pignoris .nu. 1.ff.de acquir.posses.fo.95.
Et debitor liberato pignore,an statim incipiat suo nomine possidere? remissiuè.ibi.nu.2.
8 Debitor,num qñ publicantur bona liberetur.in.l.si lysias.num.1.C.de fideius.& manda.fo.114.
6 Debitor soluens pupillo licet ipso iure sit liberatus , tñ si pupillus est læsus,restituitur.in.l.pupilli.ff.de solut.& libera.nu.1.fo.98.
6 Debitor in pecunia minuta potest soluere in florenis ita stante consuetudine, quæ seruanda est,non tamen de iure.in.l.paulus respõdit.ff.de solu.& libe.nu.4.fo.99.
2 Debitor ex chirographo,seu ex literarum obligatione ante biennium an sit naturaliter & ciuiliter obligatus?& tenet ꝙ non naturaliter & ciuiliter sic.in.l.nunc videndum.nume.20.&.21.ff.de condictione indebiti.folio.48.
2 Debitor modicè quantitatis non repellitur à tutela. in.l.si quis in pignore.nu.2.ff.de pign.actio.fo.89.
2 Debitor,cui relicta fuit libertas,an sit interim liberatus naturaliter .in l.si non solum.§.adeo.nu.9.ff.de condi.indeb.fo.53.

2 Debitor cuius nomen est obligatum, ꝙ non possit soluere primo creditori, si ei fuit denuntiatum ne soluat: & quomodo debeat ei denũtiari. in.l. grege.§.cum pignori.nu.2.ff.de pigno.fo.138.
2 Debitor rei actioni personali non tenetur eam tradere. in.l. venditor. nu.3.ff.de hære.vel act.vendi.fo.116.
Et quomodo consequor nomine pœnæ occasione rei tibi debitę, quod non teneor restituere.ibi.num.4.
Debitor si offert se paratum soluere, ꝙ ex hoc non impeditur alienatio pignoris: secus si offert pecuniam.ibi.in.l.fundus.nu.1.
2 Debitor si non restituit pignus creditori, quod conduxit, ꝙ contrario iudicio teneatur ad interesse.in.l.si pignore.§.si post.nu.1.ff.de pigno. actio.folio.87.
6 Debitor potest petere à creditore vt sibi reddat instrumentum debiti soluti.in.l.qui tabulas.ff.de furtis.nu.3.fo.122.
6 Debitore in mora existente an distingui debeat, num res eodem modo esset peritura apud creditorē? in.l.nemo rem suam.ff.de verbo. oblig. nume.1.folio.21.
2 Debitor si confiteatur hodie ꝙ Titius sibi mutuauit iam sex mensibus elapsis, ꝙ ista confessio non præiudicat alteri creditori.in.l.repetita.ff. de fide instru.fo.152.
2 Debitor & creditor quando vadunt ad locum destinatum solutioni: quis debet alterum perquirere? &, in.l.item illa.numer.12.ff.de consti. tu.pecu.fo.76.
2 Debitor quomodo possit venditionē pignoris impedire.in.l.creditor nu.4.ff.de distract.pigno.fo.144.
Cautela pro debitore, vt possit impedire venditionem pignoris. ibidem.nume.5.
2 Debitor, ꝙ in domo pignorata potest inuito creditore emptorem domus ducere per cameras.in.l.quamuis.numero.5.ff. de pignoratitia actio.fo.84.
6 Debitor creditoris expulsi de ciuitate propter partialitates si exigatur ab illis, qui in ciuitate remanserunt, qñ liberationem consequatur? in.l. creditor.ff.de sol.& libera.nu.2.fo.100.
6 Debitor exactus ab existentibus in ciuitate, si postea cōueniatur à creditore, quòd satis est ostēdere ordinationem ciuitatis factam super exactione facta.in.l.creditor.ff.de sol.& libera.nu.3.fo.100.
6 Debitor soluens falso procuratori liberat, si non constat de animo procuratoris, in.l.cum quis.§.j.ff.de sol.& libera.nu.4.fo.91.
2 Debitor librarum.x.grossorum perusinorum, qñ liberetur, si moneta illa reprobetur per statutum.in.l.quod te mihi.nu.6.ff.de reb.cred. si cer.pet.fo.7.
5 Debitor nouus à paschate citra, si ex forma statuti conueniri non pôt: si est antiquus, secus. an si debitor antiquus de commissione creditoris antiqui promittat alteri: possit conueniri? in.l.cæsar.numero.11.ff.de publica.& vecti.fo.58.
Et debitor antiquus si iterato promittat creditori: an stante statuto, poterit conueniri.ibi.nu.12.
6 Debitor per solutionem liberatur ipso iure.in.l.solutionem.ff.de solu. & lib.nu.3.fo.89.
6 Debitor si dicat fundum nemini obligatum, & si appareret contrariũ, ꝙ liberaret, an incidat in falsum, si apparet obligatum? in.l.si à debitore. ff.ad leg.Corne.de fal.nu.1.fo.186.
5 Debitor, licet possit luere pignus, & restituere, tñ ad exhibendum cogi non potest.in.l.serui nomine.nu.1.ff.de vsuscap.& vsurpa.fol.107.
Et debitor quòd possideat quo ad vsusca.ibi.nu.2.
6 Debitor non liberatur inuito creditore, qñ extraneus suscipit iudiciũ pro alio.in.l.solutionem.ff.de sol.& libe.nu.4.fo.89.
6 Debitor an liberetur ipso iure, vel ope exceptionis, per susceptionē iudicij factum ab extraneo? vbi distinguit.in.l.solutionem.ff.de sol.& libera.nume.7.fo.89.
6 Debitor soluens rem creditori quando liberetur? in.l.si rem.ff.de solu. & libera.nu.1.fo.89.
5 Debitor ex contractu, si interpellatur extra iudicium: an constituat in mora? remissiuè.in.l.cum postulassem.nu.2.ff.de dã.infect.fo.45.
Debitor ciuitatis potest eius curatori soluere, & soluendo liberatur.in l.nec venditio.nu.2.C.de prædijs decurio.lib.x.fo.38.
7 Debitor priuati quando capiatur.in.l.placet.nu.5.C.de sacrosanct. ecclesijs.folio.15.
5 Debitor, qui obligauit omnia bona sua creditori, & cōstituit se eius nomine possidere: an in emptorem transferat dominiũ: & vsucapiendi cõditionem.in.l.celsus.nu.15.ff.de vsuscap.& vsurpa.fo.108.
5 Debitor pôt protestari creditori, vt debitũ recipiat: & vt in mora constituatur, requiritur oblatio realis, in.l.non solum.§.morte.nu.62.ff.de noui ope.nun.fo.19.
Debitor qui producit duo instrumenta refutationis cuius quantitatis pecuniæ, & probat duplicem solutionem, tanꝗ indebitum potest repetere.in.l.ne casu, nu.3,C.de discussoribus.lib.x.fo.18.
1 Debitor conuentus tanꝗ possessor iuris, debet aliter interrogari, quã in.l.qui interrogatus.in.l.si debitor.nu.1.ff.de peti.hær.fo.170.
1 Debitor qui habet terminum quatuor mēsium, vel decem, debet cauere de soluendo in termino: aliâs potest carcerari, nisi cedat bonis.in.l. si debitori.nu.2.ff.de iudicijs.fo.154.
1 Debitor ad centum si possit etiam pro illa quantitate dare terrenum lit.contest.super debito non poterit amplius dare terrenum.in.l. item veniunt.§.idem rectè.nu.2.ff.de peti.hære.fo.167.
4 Debitor quando debeat cauere de restituendo.in.l.cum res.numer.2. ff.de legatis primo.fol.14.
1 Debitor in obligationibus facti, vsꝗ ad quod tempus habeat facultatem soluendi interesse, vt liberetur. in.l. item veniunt.§. idem rectè, nu.4.ff.de peti.hære.fo.167.
1 Debitor si in petitione hereditatis contra quem agitur vt cõtra possessorem & mentiatur, qualiter puniatur.in.l. in rem.numero.8. ff. de rei vend.folio.179.
3 Debitor cui iudex præcepit vt solueret, & soluere promisit quod videatur compulsus licet soluat.in.l.nouissimè. nu.3.ff. quod falso tuto. autho.fo.94.
7 Debitor ex instrumento, licet habeat instrumentum quietationis: potest tamen petere instrumentum cassari.in consti.de originali.in cõsti. cassa & irrita.nu.7.C.de sac.sanctis ecclesijs.fo.18.
3 Debitor ex alia causa quàm ex causa dotis, an & quando ex sola oblatione liberetur.in.l.si mora.nu.10.ff.sol.ma.fo.11.
7 Debitor, vel creditor, prohibetur à tutela.in aut.minoris.nu.1.C.qui dare tut.pos.&c.fo.189.
Et debitor naturaliter, quando possit esse curator.ibi.nu.10.
Debitor ex tutela, vel qui paratus est soluere debitum, an possit esse tutor.ibi.nu.15.fo.190.
7 Debitor ne, an creditor, qui replicat de nõ nu.pe.probare debeat. in.l. in cõtractibus.nu.11.C.de non nu.pec.fo.166.
2 Debitor in genere potest soluere quãlibet speciem eiusdem generis. in.l.cũ is.§.qui hominem.nu.9. ff.de cond.indeb.fo.59.
7 Debitor ex causa, quæ paratam executionē habet, si negat se debitorē fiet tñ executio.in.l.si in causa.nu.j.C.quando fisc. vel pri.fo.140.
7 Debitor ex postfacto quòd possit sibi præiudicere in exceptione nõ nume.pecu.in.l.cum fidem.nu.2.C.de non nu.pecu.fol.164.
6 Debitor in die, conuentus ante diem, si non opponat, an sibi præiudicet? in.l.qui ita.§.qui ita stipulatur.ff.de verb.obl.nu.4.fol.23.
6 Debitor sub conditione non potest in mora constitui negligendo, sed faciendo.in.l.eum qui ita.§.si hominem.ff.de ver.obl.nu.1.fo.23.
2 Debitor soluens creditori, quòd succedat quo ad retentionem, si facit cedi sibi ius.in.l.aristo.nu.3.ff.de pigno.fo.141.
7 Debitor si agit rei vendicatione contra creditorem, an tunc possit referri ꝗstio dominij.in.l.nec creditoris.nu.6.C.de pignora.actio.f.160.
5 Debitor quanto tempore debeat expectari ante, quàm pignora vendantur? vbi quòd arbitrio iudicis, si executio fit ex interlocutoria: si est diffinitiua, expectatur per duos menses.in.l.à diuo pio.§.in venditione.nu.10.ff.de re iudica.fo.123.
2 Debitor quantitatis, quando liberetur per interitum rei, & ad quem spectet periculum.in.l.quod & mihi.nu.4.ff.de rebus credi.fo.7.
2 Debitor soluens pendente iudicio, quòd non repetat.& quando.in.l.iu lianus verum.nu.1.&.11.ff.de condi.indebi.fo.62.& seq.
8 Debitor debitoris mei, si tenetur ad speciem, & ego eam exigam: debeo tenere loco pignoris: sed si debet quantitatem, eam compensabo. in.l.nomen quoꝗ.nu.5.C.quæ res pig.obliga.pos.vel non.fo.105.
Debitor debitoris mei, si sciat nouum suum esse obligatum: licet ipsum nõ certioraui: non tñ licitè potest creditori suo soluere.ibi.nu.7.
8 Debitor in obligatione omnium bonorum suorum si in ea constituit se creditoris nomine possidere, an veniant futura.in.l.si quis.num.4.C. quæ res pigno.obliga.pos.vel non.fo.105.
8 Debitor si est absens, fertur quędam interlocutoria contra contumacē, & fiet excussio bonorũ ipsius.in.l.persecutorię.nu.3.C. de pig.f.103.
8 Debitor debitoris mei pôt conueniri à me dũmodo priò nõ soluisset debitori meo, ante certiorationem sibi à me factam, in.l.nomen quoꝗ. nu.2.&.4.C.quæ res pig.oblig.pos.vel non.fo.105.
2 Debitor, ꝙ in pignore prætorio debito sublato habet pignoratitiam vtilem, sicut in conuentionali.in.l.pignus.nu.5.ff.de pig,act.fo.83.
8 Debitor, si primò obligauit mihi omnia bona sua, deinde eadem obligauit sempronio: & post acquisiuit bona: quis præferatur.in.l.licet.nume.3.C.de noua.& deleg.fo.115.
8 Debitor videtur quodammodo seruus creditoris.in.l.si delegatio.nu. 1.C.de noua.& deleg.fo.115.
8 Debitor an possit cedere bonis, si creditores volunt sibi dare inducias quinquennales.in.l.cum soleto.nu.2.C.qui bo.ced.pos.fo.91.
8 Debitor qui dedit licentiam creditori ingrediendi possessionem sua authoritate si resistat creditori, volenti ingredi: an creditor dicatur vim inferre.in.l.creditores.nu.5.C.de pigno.fo.100.
Debitor post talem licentiam si alienauit, an creditor poterit ingredi possidente emptore.ibi.nu.6.
6 Debitor deportatus liberatur ab obligatione & ciuili, & naturali.in.l. si debitori deportatio.ff.de fideius.& manda.nu.1.fo.76.
5 Debitor quanto tempore debeat expectari ante, quàm pignora ven

dant?vbi ꝙ arbitrio iudicis,si executio fit ex ĩterlocutoria,si ex diffiniti ua,expectaẽ p duos mẽses.i.l,à diuo pio.§.ij.ff.de re iudic.nu.10.fo.122.

8 Debet dictio,exponitur pro potest,& recipit limitationem de vrbanitate.in.l.creditores.la.2.C.nu.3.C.de pig.fo.100.

6 Debitor si offerat pecuniam ante tempus cum omni loci & temporis interesse,potest & liberaẽ.ff.de ver.obligat.q Romę pecuniã.n.2.f.46.

Debitor debitoris fisci,non potest conueniri à fisco,nisi principali excusso.in.l.nõ iniusta.n.4.C.de cõueniendis fisci debitoribus.lib.10.f.6.

6 Debitor propriè dicitur,à quo inuito extorqueri põt. in.l. fideiussor obligari.§.qui certo loco.ff.de fideiusso.& manda.nu.1.fo.72.

Debitor suspectus potest capi ad instantiam creditoris, si suspicio superuenit post debitum contractum:& de ea sit facta fides iudicij:quòd fieri potest:etiam parte non citata in.§.necessitatem.nu.3.in authen.vt iudi.sine quoquo suffra.fo.14.

Debitor suspectus potest capi,etiã die feriata in honorẽ Dei.ibi.n.4.

Debitor & creditor,cur non potest esse tutor,vel curator pupilli.in authen.vt sine prohi.nu.1.fo.45.

6 Debitor cum offert vnam ex rebus alternatiuè,quæ post oblationem pereat,an liberetur ipso iure vel ope exceptionis?in.l. stipulatus sum damam.ff.de ver.obliga.nu.1.fo.39.

Debitor an prius cõputet fructus cum sorte,quàm vsuras?in.§.quęcũꝗ verò.nu.3.in authen.vt sponsali.lar.fo.55.

Debitor potest offerre pecuniam creditori,etiam mulieri,vt pœnã euitet.in.§.illud quoꝗ.nu.4.in authen.vt exac.instan.do.fo.46.

Debitor liberatur à pœna,quando per eum non stat,quòd non soluat.in.l.susceptores.nu.1.C.de suscepto.præpo.& arca.li.10.fo.31.

Debitor tributorum,quando posit conueniri.in.l.ducennarij.nu.1.C.de exactoribus tribu.li.10.fo.14.

8 Debitor auferens rem creditori ,eam posidenti,tenetur constitutione legis si quis in tantam.ibi.nu.25.C.vnde vi.fo.96.

6 Debitor interficiens rem debitam,quando dicatur in mora interficiendo?in.l.mora rei.ff.de ver.oblig.nu.3.fo.36.

6 Debitor propter culpam suam priuatur facultate eligendi,& transfertur in creditorem.in.l.Stichum.ff.de solu.& libera.nu.2.fo.97.

6 Debitor soluens vt consequatur liberationem,an requiratur voluntas creditoris in solutione recipienda?ꝙ non, Et quòd sufficiat depositio.in.l.solutionem.ff.de solut.& libera.nu.1.fo.89.

Et obligatio & depositio facta ab extraneo,liberat debitorem.ibi.

Debitor vel creditor pupilli,quando posit esse eius tutor,vel curator? in authen.vt hi qui obliga.se perhi.nu.3.fo.32.

Debitor,si velit perdere debitum,an posit esse tutor.ibi.nu.10.

Debitor vel creditor minoris,quòd posit esse curator ad litẽ.ibi.n.11.

Debitor ex causa collectarum,quòd non posit compensare id, quod sibi à cõmuni debetur ex alia causa,cum debito collectarum.in authen.de collato.& ali.nu.3.fo,58.

2 Debitor in diem non tenetur cauere:quando est ei cautum per exceptionem.in.l.dedi tibi.nu.4.ff.de condi.cau.data cau.non secu.fo.40.

Debitor debitoris,quando eius nomen est obligatum,an teneatur creditori,actione hypothecaria?& nu.18.vbi quòd nõ.in.§.sed neque.nu.15.in authen.de fideiusso.fo.9.

Debitore absente,an posit agi contra tertios possessores bonorum debitoris per creditorem? quòd sic dando curatorem bonis,& quòd interlocutoria feratur contra eum,tanꝗ cõtra contumacem,in.§.sed neque.nu.6.in authen.de fideius.fo.8.

4 Debitore soluente creditori creditoris sui,an extinguatur obligatio? quod nota.in.l.si socer.§.idem iulianus.nu.1.ff.de dote præle.fo.76.

5 Debitorem fugientem licet capere & ei auferre id,quod portat:quãdo expectare sententiam iudicis esset periculosum.in.l.ait prætor.§.si debitorem.ff.quæ in frau.credi.nu.1.fo.144.

Debitorem fugientem possum capere per personam,non vt eum detineam:sed vt ad iudicem ducam.ibi.nu.2.

Debitor suspectus quod posit capi die feriata etiam in honorem Dei, vt ducatur ad iudicem.ibi.nu.3.

Debitor an fugeret vel nõ,cognoscitur officio iudicis deseruiente actioni propositæ.ibi.nu.4.

Debitores fisci summatim exigũtur:quãdoꝗ autẽ nõ,sed ordinariè,in l.hi qui.nu.1.&.3.C.de conueniendis fisci debitoribus.li.10.fo.6.

4 Debitores expulsi à ciuitate exacti per ciuitatem,an sint liberati?remissiuè.in.in.l.liberto suo.§.lucius.nu.3.ff.de annuis lega.fo.70.

5 Debitori debitoris quando denuntiatur practica est ne soluat,quòd ei legat in instrumento debiti, vel ei copiam dimittat.in.l.non solum.§.morte.nu.35.ff.de noui operis nuntia.fo.18.

5 L.Debitoribus.ff.de reb.quòd loquatur in confesso,etiam in condemnato.in.l.debitoribus.ff.de re iud.nu.1.fo.125.

8 Debitoris factum non nocet creditori,in iure pignoris.in.l.debitorum.nu.2.C.de pigno.fo.103.

7 Debitum ex falcidia,quòd defalcatur de legato,dicitur indebiti ciuiliter,sed naturaliter debitum.in.l.cum quis ius ignorans.nu.2.3.&.12.C.de iur.& facti igno.fo.36.& seq.

4 Debitum potest cum fructibus compensari,nec fraus pręsumitur in.l.cum pater.§.titio fratri.nu.1.ff.de lega.secundo.fo.46.

4 Debitum cõpensatur cum falcidia:& fraus præsumitur.ibid.nu.2.

3 Debitum hincinde ex causa vsuraria compensatur.in.l.in insulam.§,vsuras.nu.4.ff.solu.ma.fo.30.

4 Debitum in diem si legetur,& ante mortem testatoris dies veniat:an legatum extinguatur?in.l.si creditori.nu.3.ff.de legatis primo.fo.10.

4 Debitum annua bima trina die an debeat solui in fine termini vel quãdo.in.l.si cui legatur.nu.3.ff.de legatis primo.fo.15.

Debitum domino ex facto serui potest solui seruo.in.l.si seruus.§.si id quod ex testa.nu.2.ff.de lega.primo.fo.26.

7 Debitum petens quando videatur renuntiare petitioni hæreditatis.in l.vt debitum.nu.1.C.de hæredi.actioni.fo.141.

7 Debitum officio iudicis,quòd posit deduci in compensationem.in.l.compensationes.nu.2.C.de compensa.fo.167.

Debitum quado dicatur requirere altiorem indaginem.ibi.nu.4.&.8.

7 Debitũ si est ex vna causa:& in instrumẽto cõferaẽ ex alia causa,nõ dicitur instrumentũ simulatũ.in.l.si ex pretio.nu.2.C.si certũ peta.f.134.

Et debitũ ex vna causa,potest conuerti in debitũ ex alia.ibidem.nu.3.

1 Debitũ qui p.x.ann.nõ petijt per hoc nõ videtur fecisse pactũ de nõ petẽdo.in.l.non solent.§.nõ vero.nu.7.ff.de officio procõ.& lex.fo.37.

7 Debitum ex testamento minus solenni,dicitur debitum naturaliter.in l.cum quis ius ignorans.nu.7.C.de iur.& facti.igno.fo.37.

4 Debitũ in diem non dicitur debitum de præsenti.in.l.si ita scripsisset.nu.1.ff.de lega.secundo.fo.36.

2 Debitum naturale,quòd opponi potest cõpensando cõtra petentẽ,nõ contra repetentem.in.l.nunc videndum.ff.de condi.indebi.fo.48.

2 Debitũ mihi ex vna causa,quando posit conuerti in debitũ ex alia causa,sola conuentione.in.l.singularia.nu.20.&.21.ff.de rebus cre.de si certum peta.fo.15,

2 Debitum ex causa depositi quòd posit in causam mutui conuerti,sola contrahentium voluntate.in.l.certi condictio.§.deposui.nu.1.ff.de rebus credi.si certum peta.fo.12.

3 Debitum causa studij & debitum causa dotis,quòd concurrant.in.l.dotis causa.nu.31.ff.solu.mat.fo.4.

2 Debitũ mihi ab vno.quãdo cõuerti posit in aliud debitũ,mihi ab alio debendũ.in.l.singularia.nu.18.ff.de rebus creditis.si certum peta.f.14.

7 Debitum in scriptis quando est contractum,liberatio debet in scriptis probari,vel per quinꝗ testes.in.l.testium.nu.1.C.de testi.fo.152.

Et qualiter dicatur contrahi debitum in scriptis.ibi.nu.2.

2 Debitum conditionale,licet solui posset:an tunc creditor cogatur recipere.in.l.item liberatur.§.qui paratus.nu.4.ff.quibus modis pignus vel hypotheca sol.fo.144.

2 Debitum aliquid esse,quomodo intelligatur.in.l.hoc edicto.§.debitũ.nu.6.ff.de consti.pecu.fo.75.

2 Debitum vtroꝗ iure,sed indebitum ope exceptionis,si soluatur,quãdo repetatur?in.l.nũc videndũ.nu.27.&.29.ff.de condict.indebi.f.49.

2 Debitũ sub duabus conditionibus contrarijs alternatiuè positis quando peti posit.in.l.iulianus verum.nu.35.ff.de condi.inde.fo.64.

6 Debitũ diciẽ cõfiteri ille,q dat fideiussorẽ simpliciter:secꝰ si dat in eo,ꝙ apparuerit eũ debere.in.l.cũ qs.§.si qs ꝓ reo.ff.de sol.& liber.n.5.f.91.

3 Debitum quando probetur,ex instrumento exemplato in inuentario? in.l.chirographis.nu.1.ff.de admini.& peri.tuto.fo.68.

Debitum pondus monetæ,est vt tantam vtilitatem afferat in forma,quãtã ĩ specie.ĩ.l.solidos.n.2.C.de veteris numisma.potesta.li.xj.f.38.

4 Debitum videtur remissum non ex solo temporis cursu:sed ratione cõsanguinitatis & quando rationes, fuerunt sæpius redditæ.in.l.libertis quos.§.manumissis.nu.1.ff.de alimen.& cibar.lega.fo.92.

5 Debitum si fuit specie,vtrunꝗ peti potest ab eo,qui non est habiturus regressum ad debitorem.in.l.si quis dolo.§.j.ff.de re iu.nu.2.fo.128.

2 Debitum purè,si constituitur sub conditione,an cõditione pendente posit agi prima actione.in.l.id quod.nu.1.ff.de consti.pecu.fo.77.

6 Debilitatio membri,non est pœna capitalis.in.l.publicorum.ff.de public.iudi.nu,15.fo.149.

Debilitatus dicitur cum aliquis visus perditur.in.l.cum auriculari.nu,1.C.qui morbo.li.10.fo.27.

Decedens cũ filio fratre minore,an videatur decedere sine filijs?in.l.si quis.nu.3.C.quando & quib. quar.pars debe.lib.10.fo.24.

3 Decedens hęreditate ascendentis non agnita nec repudiata,illam transmittit ad descendentes etiam si non sit suus.in.l.ventre.nu.25.ff.de acqui.hære.fo.182.

4 Decedens cum filio,qui est de ordine fratrum minorum,diciẽ decedere sine liberis.in.l.filiussa.§.cum quis rogatus.nu.3.ff.de lega.primò.f.27.

3 Decedens abintestato videtur instituere illum qui abintestato succederet.in.l.si quis cum.nu.1.ff.de iure codicillo.fo.199.

Decedenti cum duobus fratribus,quorum vnus erat ex vtroꝗ parẽte, alter ex altero tantùm,hi tres succedunt in capita.in.§.si verò nequid.nu.2.in authen.de hære.ab intest.fo.53.

Decedere sine hærede quando quis intelligatur?vbi,quòd in feudis sine filijs.in.l.iubemus,n.1.C.si lebera.impe.fo,sine hærede,deces.li.10.f.12.

Decedere

8 Decedere sine hærede dicitur qui statim cum moritur, non habet herede dem.in.l.sancimus.§.cum autem.nu.3.C.ad senatusconsul.trebel.fo.50.

Decedere sine liberis nō dicitur, qui monasterium ingreditur. in.§.sed & hoc presenti.nu.1.in authen.de sanctis.episcopis.fo.61.

8 Decem casus in quibus non quæritur patri vsusfructus.in.l. idem est. nu.3.C.de bo.quæ libe.fo.56.

4 **Deceptio** vltra dimidiam qualiter probetur? in.l.lucius.§.heres.ij.nu.3.ff.ad senatuscon.trebel.fo.157.

Deceptio vltra dimidiam iusti pretij, non requiritur in terminis legis si minori.in eadem.l.nu.11.C. de iure fisci.li.10.fo.4.

1 Deceptus in contractu bonæfidei, cui dolus dedit causam, potest ex eo contractu agere.in.l.in causæ.ij.nu.4.ff.de mino.xxv.annis.fo.134.

1 Deceptus iusto errore quòd restituatur in.l.vtilitas.nu.3.ff.de in integ. rest.fo.123.

Decima hereditatis qualiter intelligatur? in.l.codicillis.§.qui semproniam.nu.1.ff.de vsufr.lega.fo.73.

Decimarum obligatio, est realis.in.l.æs quidem.nu.2.C.de annonis & tribu.lib.10 fo.13.

7 **Decisioni** legis generali.C.ne fideiusso.do.den.ibid.numero.3.fo.187.

5 Decisio verisimilis resultat ex conclusione causæ cum plena probatione, quæ speratur posse incontinenti produci, ac si esset lata sententia.in l.naturaliter.§.nihil commune.nu.16.ff.de acquir.pos.fo.89.

5 **Declarare** in petitione modum desistendi à turbatione, an de necessitate sit. Et an debeat petere de hoc sibi satisdari, scilicet ne in futurū molestetur? quòd sic.nu.10.l.ait pretor.§. interdictum.ff.vti possidetis.nu.9.fo.155.

3 Declaratio fit sine noua solennitate.in.l.lucius.nu.11.ff.de vulg.& pup. sub.fo.157.

1 Declaratio factorum venit ad paritatem effectus.in.l.de quibus.ij.nu.1. ff.de leg.& sena.fo.19.

3 Declaratio lata.l.vos à patre.C.eo.in.l.post dotem.nu.28.&.29.ff.solu. mat.fo.28.

3 Vtilitas huius disceptationis per tres quæstiones.ibidem.nu.30.31.&. 32.fo.29.

5 Declaratio iudicis, an requiratur ad hoc, vt actus per eum contrapresentem non citatum fiendus ipsi præsenti præiudicet.in.l.furioso.nu.6.ff. de re iudi.fo.120.

Adde & vide circa hoc Areti.in.c.j.col.vj.de iudi.

4 Declaratio ad.l.filius fa.§.diui.s.ti.j.in.l.peto.nu.5.ff.de lega.secundo. folio.42.

6 Declaratio quę potest fieri per verisimilia, potest fieri per successorē. in.l.inter stipulantem.§.si Stichum stipulatus.ff.de ver.obliga.numero.12.fo.32.

6 Declaratio ad leg.iij.§.si is pro quo supra, quod quisq; iuris.in.l.Marcellus.ff.de fideiusso.& mandat.nu.9.fo.73.

5 Declarationi libellantis statur, quando libellus est ambiguus: nō tamē eius heredis.in.l.naturaliter.§.nihil cōe.nu.13.ff.de acq.posses.fo.80.

6 Declaratiōe semel facta an admittatur variatio? in.l.inter stipulantem. §.si Stichum stipulatus.ff.de ver.oblig.nu.14.fo.32.

6 **Denunciare** non pōt, qui non pōt accusare.in.l. diuus. ff.de cust.& exhi.reor.n.7.f.165.

Denuncianti delicta grauia non creditur.ibi.nu.8.

Denunciator si ponitur ad denunciandum illud quod reipsa & verè inuenit, in delictis non grauibus creditur eius denunciationi.ibid.

Denunciator misso ad referendum illud, quod reperit ex auditu & fama aliorum, non creditur, nisi ad inquirendum.ibi.

Denunciator non tenetur se subscribere sicut accusator: & si nō probat denunciatum, non punitur pœna talionis: sed extra ordinem. ibi.numero.9.

6 **Decreta** decurionum continentia donationē quando sint nulla, & quādo rescindantur? in.l.ambitiosa.ff.de decre. ab ord.fac.nu.1.fo.248.

Decreta decurionum possunt à pretore rescindi, & per consilium ciuitatis, & ad instantiam cuiuslibet de populo, nu.6.

Decretum decurionum quādo petitur rescindi si est factum eorum authoritate coram iudice appellationis, hoc fit: si verò authoritate consilij generalis, tunc per viam appellationis ad illud consilium. Et corā quo, quando petitur rescindi officio iudicis.nu.29.

Rescissio huiusmodi decreti quo iure petatur? vbi ꝙ per modum excusationis, per modum appellationis, & vniuersaliter cōdictione ex lege. ibid.nu.30.

Rescissio huiusmodi dereti intra quantum tempus petatur? ibid.nu.31

Decretum factum à decurionibus, quando dicatur factum ab eis virtute iurisdictionis ordinarię: & quando delegatæ.nu.34.

6 Decreta decurionum inania sunt, nisi duæ partes consilij ibi sint, que sono tubæ vel campanæ sunt vocandi.in.l.illa decreta.ff.de decurio.ab ordi.fac.nu.1.fo.248.

7 Decreta ambitiosa non sunt nulla ipso iure: sed rescinduntur per sententiam.in.l.præses.nu.5.C.de transact.fo.62.

Decreta decurionum, cōcedentia immunitatem, an sint nulla ipso iure? in.l.exceptis.nu.2.C.de decre.decuri.lib.10.fo.26.

4 Decreto primo pro obtinendo, qualiter procedēdum.& quòd debeat præcedere peremptorium, antequam ad primum decretum perueniatur.& antequam interponatur sufficit probatio debiti per iuramentū. in.l.cum proponas.nu.2.&.3.C.de bo.autho.iudi.pos.fo.91.

6 Decreto consummato, an sit locus pœnitentiæ, plena distinctio .in.l. qui ea mente.ff.de fur.nu.3.fo.128.

Peccatū in spiritū sanctū nūquā remittit: quia est nūquā pœnitere.ibi.

5 Decretū appositū cōtra defunctū, tanquā cōtra hæredē fauore libertatis, transfertur ad hæredem.in.l.cum quasi. nume.1.ff.de fideicō. libert. folio.77.

8 Decretum interpositum ex falsa causa, fauore libertatis non rescinditur.in.l.eorum qui.nu.1.C.de indicta liber.fo.68.

Decretum quod præsumitur interpositum ex iustis causis remissiuè. in.l.quod in libellum numero.3.C. de fide instrumentorum.& iure hastæ fiscalis, libro.10.fol.7.

Decretum superioris, ꝙ in alienatione rei immobilis ecclesię requiratur.in.§.quæcunq;.nu.1.in authen.vt nullus fa.fo.30.

3 Decretum prætoris, vrbis & præsidis prouincię in alienatione fundi prouincialis, necessariò requiritur: sed in alienatione fundi ecclesiastici, requiritur decretum vtriusq; iudicis.in.l.magis puto.§.illud quæri nu.2.ff.de reb.eorum.fo.79.

1 Decretū iudicis interpositū per dolum aduersarij non valet ipso iure.in in.l.ius pluribus.nu.2.ff.de iust.& iure.fo.15.

3 Decretum iudicis debet præcedere venditionem rerū minorū.in.l.magis puto.§.imprimis.nu.3.ff.de reb.eo.fo.95.

3 Decretum interpositum ex falsa causa etiam non expressa, ꝙ sit nullū. in.l.seię egressæ..nu.3.ff.de tuto.& cur.da.ab his.fo.56.

3 Decretum quando interponitur in alienatione rerum minoris, consanguinei, vel amici debent requiri. in.l.magis puto.§.item prætor nu.3. ff.de rebus eorum.folio.79.

3 Decretum impositium ex falsa causa est nullum.in.l.si is ad quem.nu. 3.ff.de acqui.hære.fo.173.

3 Decretum iudicis si interueniat in alienatione rerum minoris, an sit necessaria etiam authoritate tutoris.in.l.Imperatoris.num.3. ff.de re.eo. folio.94.

Decretū superioris, quòd requiratur in emphyteosi ab ecclesia facta. in authen.vt decre.commu.eccle.re.nu.5.fo.27.

5 Decretum, ex quo transit in formam contractus, non potest reuocari. in.l.quod iussit.nu.6.ff.de re iudica.fo.120.

1 Decretum quid sit? & quid primum, & quid secundum? in.l. sed alio. §.si absens.nu.5.ff.si ex nox. causa aga.fo.67.

Et multa circa hæc remissiuè.ibidem.

Decretum superioris requiritur, quando res ecclesiæ alienantur & an sufficiat consensus? in authen. de ecclesiastica rerū immo, alię numero 3.folio.24.

Et differentia inter decretum, consensum, & authoritatem.remissiuè. ibidem.

7 Decretum iudicis, quando faciat cessare beneficium restitutionis in integ.in.l.si ea quæ nu.2.C.de fideius.mino.fo.94.

4 Decretū coactiōis, de quo hic scilicet quod quis cogatur adire & restituere quòd interponatur inter absentes, quia summriè proceditur.in.l. recusare.§.meminisse.nu.3.ff.ad senat. Trebel.fo.145.

5 Decretum primum qualiter interponatur, quando actor emit, possidet, vel habet rem in cōmodato, vel aliter.in..l.si finita.§.iulianus.nu. 22.ff.de damno infecto.fo.35.

Et hodie in actione personali primum decretum interponitur pro mēsura debiti, declarati.ibi.nu.23.

5 Decretum primum interponendi in iuribus personalibus practica.in l.si finita §.si vectig.nu.11.ff.de dam.infect.fo.37.

5 Decretum interpositum ex falsa causa: est nullū ipso iure.in.l.cū verò. §.hoc senatus.nu.2.ff.de fideicom.hære.libert.fo.77.

5 Decretum secundum post primū, licet interponatur arbitrio iudicis, tamen melius est, quòd interponatur post annum.in.l.si finita.§.Iulia. nu.39.ff.de dam.infect.fo.35.

Et decretum secundum interponitur officio iudicis nobili.ibidem.numero.40.

Decretum primum & secundum, in quibus actionibus interponatur, vbi quòd in omnibus actionibus, petitionibus & persecutionibus.ibidem.nu.41.

Decretum secundum, potest interponi in omnibus actionibus personalibus: & in omnibus casibus, in quibus per primum decretum non est plenè consultum.ibi.nu.43.

Et decreto primo interposito, quia reus non cauebat, vel debitum erat purum, peruenitur ad secundum.ibi.nu. 44.

Decretum secundum non interponitur in possessione, quæ datur nomine ventris.ibi.nu.45.

Et quando secundum decretum interponatur actione ex empto.ibid. numero.46.

Et quis sit effectus primi decreti.ibi.nu.46.fo.36.

Et quis secundi decreti effectus.ibi.nu.53.

Decretum primum,an habeat effectum.vt ex eo posit ad secundum perueniri.ibi.nu.52.

5 Decretum de mittendo in possesionem,quando deficit ex defectu iuris,quod est ex parte petentis,tunc habet effectum.l.ait prætor.§. hæc verba.ff.ne vis fiat ei.nu.1.fo.147.

3 Decretum iudicis in tutela, ꝙ fuerit introductum de iure. fforum. in.l. legitimos.nu.2.ff.de leg.tuto.fo.53.

3 Decretum iudicis in quibus tutoribus requiratur.ibi.nu.3.fo.54.

3 Decretum in tutela interpositum ab vno iudice,an porrigat effectum suum ad res alterius territorij.ibi.nu.5.fo.54.

3 Decretum quando interponit̃ super tutela,an alij qui sunt,seu esse possunt tutores citari debeãt.ibi.nu.7.fo.54.

5 Decretum primum quid sit:& quid secundum.in.l.si finita.§.iulianus. nu.2.ff.de damno,infe.fo.34.

Et ad primum decretum cum peruenitur, pars est citanda per emptoriè ad partis petitionem.ibi.nu.3.

5 Decretum primũ qualiter interponatur,quando agitur pro aliquo iure incorporali. remisiuè.in.l.si prius.nume.28.ff.de noui operis nuntia.fo.23.

Et primum decretum si quis agat pro liberatione alicuius obligatiõis personalis,an interponatur.ibi.nu.39.

Et quid quando aliquis agit ad aliquod officium, quod est annale, vel sex mensium,qua rei succurratur:& primum decretum interponatur. ibi.nu.30.

5 Decretum secundum in casu legis nostræ, qualiter interponatur.in.l.si prius.nu.24.ff.de no.oper.nun.fo.23.

Et secundum decretum habet locum in actione reali.ibi.

6 Decretum de quo in leg.iul.de vi priua.vt habeat locum, requiritur ꝙ probet ꝙ intrauit possesionem,& animo posidendi.in.l. creditores. ff.ad leg.iul.de vi priua.nu.2.fo.178.

Et dolus non requiritur vt habeat locum decretũ,de quo hîc.ibi.nu.3.

Et differentia est inter temeritatem & dolum.ibi.

8 Decretum secundum requirit probationem per testes, vel instrumenta.& anteq; perueniatur ad secundum decretum debet transire tempus arbitrio iudicis.item ad interponendum decretum,ille est iudex competens, qui habet merum imperium.in.l.cum proponas.nu.5.6.&.7. C.de bo.autho.iudi.pos.fo.91.

Decretum quando petitur interponi,debent causæ sigillatim exprimi & solenniter probari.in.l.si quis.nu.2.&.3.C.de prædijs decurio. libr. 10.fo.23.

Decretum iudicis interpositum in contractu venditionis, tollit remedium legis.2.de rescin.venditi.Item,tollit exceptionem doli, vel met⁹ ibi.nu.4.

5 Decretum primum potest interponi in vltima die peremptorij, & de æquitate potest in aliam expectari.in.l.si finita.§.iulianus.nu.26. ff. de damo infecto.fo.35.

Et decretum secundum interponitur parte citata, & sic cum causę cognitione.ibi.nu.27.

6 Decretum decurionum quãdo transit in formã contractus,vt puta,veniens ad habitandum sit immunis per.xx.annos.tunc non potest reuocari per ciuitatem.in.l.quod semel.ff.de dec.ab or.fa.nu.1.fo.260.

5 Decretum secundum interpositum contra non latitantum,quando agitur ex obligatione causata facto rei, in qua debet fieri misio, valet.in.l. si finita.§.si forrè.nu.1.ff.de dam.infecto.fo.36.

Et secundum decretum non est sententia diffinitiua.ibi.nu.6.

5 Decretum secundum contra furiosum & pupillum,ac minorẽ,an interponatur.in.l.si finita.§.Iulianus.nu.32.ff.de dam.infe.fo.35.

5 Decretum iudicis interpositum contra absentem ritè, nõ tamen rectè, quando valeat.in.l.iustè posidet.nu.1.ff.de acquir.pos.fo.87.

7 Decretũ secundum in causa celeritatem requirente,& in causis, in quibus ad secundum decretum peruenitur contra non latitantem. in auth. sed.& si quis.nu.8.C.de testibus.fo.143.

Decretum,quòd dicatur sententia diffinitiua.in.§.si vero decretum.nu. 1.in auth.de nuptijs.fo.20.

5 Decretum primum, qualiter interponatur in re, quam actor detinet.in l.si proprietarius.nu.1.ff.de dam.infe.fo.42.

Et quòd de minimis non est curandum.ibi.nu.2.

5 Decretum iudicis non rescinditur,nisi propter enorme damnum. in.l. si prius.nu.10.ff.de no.operis,nuntia.fo.21.

1 Decretum iudicis super alienatione rerum minorum,non tollit restitutionem in integrum secus super ætate.in.l.minor.ij.nu.5.ff.de mino. xxv.ann.fo.136.

6 Decretũ superioris in constitutione actoris, ꝙ præsumatur interuenisse quando constat vniuersitatem fuisse de mandato superioris congregatam.in.l.actor.ff.rem rat.habe.nu.10.fo.113.

4 Decretum interpositum statim post emancipatiõem, & datum in præmium emancipationis, validat emancipatiõem,& datum.in.l.vt iurisiurandi.nu.2.ff.de operis libertorum.fo.104.

3 Decretum iudicis in tutelæ administratione, interponebatur de iure fforũ.in.l.legitimos.§.in legitimis.nu.1.ff.de legi.tuto.fo.54.

Decurio licet nõ debeat officiũ tabelliõatus exercere,tñ si rogat,instrumẽta non sunt irrita.in.l.quicunq;. num. 1.C.de tabularijs scribis.li.10.fo.31.

6 Decurio habitans in comitatu,an debet cogi,vt veniat ad ciuitatem.in.l. decuriones.ff.de decur.nu.1.fo.243.

6 Decuriones ꝙ posint donare legatis,& ambasiatoribus.& sic remunerare benefacientes.in.l.ambitiosa.ff.de dec.ab ord.fac.nu.2.fo.248.

Decuriones non possunt grauare successores ad donandum.nu.5.

Decuriones qui habẽt arb.tria disponẽdi circa ordines ciuitatis, q̄ virtute dicti arbitrij facere nõ possunt:nõ poterũt rebãnire exbannitos:nisi hoc expresè sibi sit pmissum,vel nisi ex prima causa.nu.8.

Et non possunt sententiam condemnatoriam tollere.ibi.

Et non suspendunt executorẽ sententiæ vltra tẽpus trium mẽsium.ibi.

Totus populus potest pœnas à se impositas tollere & suspendere. ibi.

Decuriones virtute talis arbitrij nõ possunt mutare ordines ciuitatis, nisi sit eis specialiter permissum.nec possunt bona immobilia ciuitatis alienare,nisi specialem habeant commisionem.nu.9.&.10.

Decuriones virtute dicti arbitrij pro defensione ciuitatis & suorũ iuriũ possunt nouam guerram instituere pro inuadendo res alienas,non sine authorite populi.nu.16.

Decuriones quibus datum est arbitrium super bono & pacifico ciuitatis statu,possunt cogere homines habentes inimicitias ad pacem.nu.18.

Decuriões habẽtes arbitriũ sup bono & pacifico ciuitatis statu,nõ possunt legẽ facere sup aliquo graui negotio ꝑtextu modicę pecunię.n.21.

Ambitiosum dicit̃ cupidũ. vñ ambit⁹, idẽ cupiditas ꝓprij honoris.ibi.

Decuriones habẽtes arbitriũ vnde veniãt pecuniæ,nõ possunt statuere ꝙ mercatoribus reddatur ius summariũ,etiã si adijceret causam:secus si habent arbitrium super bono & pacifico ciuitatis statu.ibi.nu.22.

Decuriones statuentes per quandam consequentiam quædam quæ veniunt & venire possunt contrà illos particulares casus,ad quos arbitriũ non extenderetur,an valeat.nu.24.

Decuriones habentes arbitrium super bono & pacifico ciuitatis statu, cuius vigore possunt tollere appellationem non poterunt tollere restitutionem in integrum.nu.25.

Decuriones habentes arbitrium,vt suprà,non possunt quid facere sup eo,qd' est accessoriũ alterius:qd' nõ spectat ad id,sup quo eis est cõcessum arbitriũ,liceat illud accessorium videatur ad illud spectare.nu.26.

Decuriones quãdo possunt decretum seu reformationem ab ipsis factũ reuocare.ibi.nu.33.

Decuriones possunt esse tabelliones.Item aduocati.Item clerici.in.l.generali.nu.10.C.de tabularijs scribis.li.10.fo.31.

Decuriones an alienare posint ex decre.in.l.descriptionis.nu.10.C.de impo.lucra.descrip.lib.10.fo.24.

6 Decuriones si est eis specialiter commissum,dant tutores, quando alij tutores deficiunt.in.l.quoties.ff.ad muni.& de inco.nu.5.fo.239.

6 Decuriones possunt concedere immunitatem medicis ac doctorib.alijs non.in.l.hi qui.ff.de iure immuni.nu.3.fo.246.

Sed adunantia generalis potest concedere.ibi.

6 Decuriones quinam dicantur?in ru.de decur.nu.1.fo.243.

Decuriones,& alij in dignitate positi,non torquent̃.in.l.omnes.nu.10. C.de decur.& eorũ fil.li.10.fo.20.

3 Decuriones possunt dare vnum ex episcopis in tutorem pupillo.in.l. vbi.nu.4.ff.de tut.& cur.da.ab his.fo.56.

7 Dedicando se qs addat se & sua, istud verbum sua , an superfluè ponatur.in aut̃.ingresi. nu.30. C. de sac.san.ec.fo.20.

7 Dedicare se & bona monasterio,quomodo quis dicatur,& qualiter fiat dedicatio.in aut̃.ingresi.nu.6.C.de sac.san.ec.fo.19.

7 Dedicare verbũ,qd importet?in aut̃.ingresi.nu.6.C.de sac.san.ec.fo.21.

Et an quis cum se dedicat monasterio,requirit̃ factũ abbatis.ibi.nu.61.

7 Dedicans se ecclesiæ seculari potest bona retinere,& testamentũ condere.in aut̃.ingresi.nu.9.&.12.C.de sac.san.ec.fo.19.

7 Dedicans se & sua:an illa dictio sua:adijciatur superfluè.in aut̃.ingresi. nu.13.C.de sac.san.ec.fo.18.

7 Dedicans se ecclesiæ,aut capellæ seculari,quòd nõ dicatur religiosus: & potest sibi bona retinere.& testamentum cõdere.in aut̃.ingresi.nu.4. &.5.&.6.C.de sac.san.ec.fo.18.

Dedicans se & sua alicui ecclesiæ,regulariter nõ efficitur religiosus:nec iura loquentia de oblato monasterio, habent locum in ipso. in.§. illud quoq;.nu.7.in aut̃.de mona.fo.10.

7 Dedicatio facta de se,& bonis ecclesiæ secularis,quòd intelligatur de bonis præsentibus.in authentica ingresi.numero.14.C.de sacrosanct. ec. folio.19.

1 Deductio expensarum vt fiat duo debent concurrere.s. possessorem expendisse,& conditionem domini effectam meliorem.in.l.in fundo.nu.2.ff.de rei ven fo.176.

Deductio ad domum viri quid operetur in matrimonio?in aut̃.de nup. nu.6.fo.20.

4 Deductum iure falcidiæ computatur in partem quę deducenti debet restitui.in.l.liberto suo.§.filiū ex dodrãte.nu.2.ff.de annu.leg.fo.70.

7 **Defalcandum** per trebellianum, dicitur naturaliter debitum.in.l.cum quis ius ignorans.nu.5.&.12.C.de iur.& fac.igno.fo.37.

Et defalcandum ratione legitimæ portionis debitæ filio, vel patrono, nullo modo est de iure debitum.ibi.nu.6.

2 Defalcatum per trebellianum, dicitur debitum naturaliter. & soluens non repetit.in.l.nunc videndum.nu.4.ff.de condict.indebi.fo.47.

Defalcatum per legitimam portionem filio vel patrono, nullo iure est debitum:& soluens quocunq; errore repetit.in.l.nunc videndum.num.5.ff.de condi.indebi.fo.47.

3 **Defectus** in testatore superueniens post factum testa. quando habeat vitiare testamentum.in.l.eo.nu.2. ff. de test.& qui testa.fa.poss.fo.96.

7 Defectus personæ impetrantis nõ vitiat rescriptum.in.l.vniuersis.nu.2.C.de precibus impera.offe.fo.39.

Et si quis impetrauerit pro se siue pro alio, an habeat locum huius legis dispositio.

8 Defectus præteritionis filij, apparens ex testamento impedit missionem in pos.ex hac lege.in.l.edicto.§.sin autem aliquis.nu.2. C. de edic. diui adri.tol.fo.36.

4 Defectus debiti demonstrati sine quantitate facit deficere substantiam legati. idem si debitori vel tertio relinquatur quantitate expressa, secus si per debitorem creditori.in.l.si sic legatum.§.si mihi.nu.2.ff.de lega. primo.fo.21.

6 Defectus superueniens quando impediat ratihabitionem.in.l.bonorũ. ff.rem rat habe.nu.1.fo.117.

5 Defectus rei vsucapionem interrumpit.& quid si res transferatur in aliud corpus, an interrumpat vsucapionem? remissiuè. in. l. naturaliter. nu.15.ff.de vsucap.& vsurpa.fo.100.

Defectus superueniens in persona, an interrũpat vsucapionẽ.ibi.nu.16.

Defectus si perueniens circa personam, contra quam præscribitur, an extinguat præscriptionem? quòd non regulariter.ibi.nu.18.

3 Defectus causæ finalis vitiat dispositionem.in.l.cum codicillis.nu.1. ff. de testa.tute.fo.52.

6 **Defendens** aliquem sine mandato & succumbẽs: an & quãdo expensas repetat.in.l.iam tamen. §. in hac stipulatione.ff.iudica.sol.nu.1.fo.109.

6 Defendens aliquem an & quando sumptus repetat? Et in casu. §. in hac stipulatione. ff. iudica.sol. quando defendens obtinet, recuperat expensas à principali actione mandati vtili.nu.2.&.3.fo.109.

1 Defendẽs ex necessitate legis potest de calumnia iurare & admittitur ad respondendum positionibus est opinio noua Bar. in.l.non solum. nu. 6.ff.de procura.fo.107.

1 Defendens alium in iudicio sine mandato, an videatur alterius obligationem nouare:& ipsum liberare.ibi.nu.7.

7 Defendens ex necessitate alium, potest ex sua persona exceptiones, & beneficia deducere.in.l.in rem actio.nu.6. & vbi in rem actio exerce. debe.fo.118.

1 Defendenti alium pro eo quod sua interest, & suo iure, non obijcitur q dominus sit legalior.in.l.si actor.nu.1.ff.de procu.fo.105.

1 Et quando contra defendentem alium in iudicio possit opponi quòd persona domini est legalior & ista disputatio est admittenda.ibi.

5 Defendere, sumitur quandoq; largissimè, quandoq; largè: quandoq; strictè.in.l.de pupillo. §.si procurator.nu.3.ff.de noui operis nũtia. fo.15.

6 Defendere se paratum dicere & satisdare, non id satis, sed debet cum effectu satisdare.in.l.iam tamen.§.j.ff.iudica.nu.2.fol.109.

6 Defendere aliquem offensum & iuuare quilibet põt.in.l.si quis in seruitute.ff.de furtis.nu.3.fo.120.

5 Defendere te si promisi, & expensas soluere pro re quam vendidi: si agis contra me euictione, & in medio perdis & expensas mihi soluis: si posteà obtines, expensas, quas mihi dedisti teneor restituere. in.l.inter quos.nu.3.ff.de dam.infe.fo.44.

4 Defendere se q non liceat contra dormientem, vel mente captum. in.l. vt vim.nu.5.ff.de iust.& iur.fo.6.

1 Defendere vbicũque quis se paratum ait ac si possideret, debet promittere rei restitutionem sub pœna non interesse. in.l. quia etiam. §. quid ergo.nu.2.ff.de alie.iudi.mutan.cau.facta.fo.145.

8 Defendere non solùm personam suam vi licet, sed etiam res. in.l. rectè. nu.1.&.7.C.vnde vi.fo.93.

2 Defendere ex oppositionibus competentibus ex sua persona nũ quis possit.in.l.idemq;.§.generaliter.nu.2.ff.mandati vel contra.fo.108.

5 Defendi boni viri arbitratu, quid sit dicere? remissiuè.l.Fulcinius.§.prętor ait.ff.quib.ex cau.in pos.ea.nu.1.fo.136.

6 Defensio cum moderamine inculpatæ tutelæ dicitur fieri, quando quis à periculo personæ vel rerum non potest se aliter tueri: & damnum sit irrecuperabile.in.l.furem.ff.ad leg.Cor.de sica.nu.3.fo.179.

6 Defensio quòd valeat facta sine termino.in.l.vinº.§.vlti.ff.de quæstio. nu.2.fo.199.

1 Defensio q dicitur moderata?in.l.vt vim.nu.11.ff.de iust. & iure. fol.6.

1 Defensio quãdo fit de iure gentium & quando de iure naturali.in.l.vt vim.nu.5.ff.de iusti.& iure.fo.6.

Defensio vnius actionis quando diuidi possit.in.l.omnium autem. nu. 3.ff.de procu.fo.107.

Defensio de facto potest prohiberi, quando offensa est licita.in.l.facultas.nu.3.C.de iure fisci.lib.10.fo.5.

1 Defensio dicitur probata per occurentem ex ipso quod probat, quòd cum cutello contra ipsum venit.in.l.sed & si quęcunq;.nu.2.ff.ad legẽ. aquil.fo.192.

6 Defensiones factæ pro reo quando prosint mandatori.in.l.in criminibus.§.vlt.ff.de quæstio.nu.5.fo.195.

3 Defensiones pupilli quando possint prodesse tutori.in.l. post mortem §.tutor.nu.4.ff.quando ex fact.tut.fo.72.

6 Defensor ex necessitate potest exceptiõem ex sua persona proponere: intellige de necessitate causatiua.in.l.procurator.j.ff. rem rati.habe.nu. 1.fo.113.

2 Defensor ciuitatis potest iuramentum deferre.in.l.iusiurandum. §. defensor.nu.5.ff.de iureiuran.for.36.

Defensor municipij quando æquiparetur tutori vel procuratori . ibidem.nu.10.

6 Defensor qui promisit iudicatum soluere, non cogitur promittere in causa appella.sed pro substituto sic.in.l.cum apud.ff.iudica.sol.nume. ro.10.fo.112.

6 Defensor vel procurator non admittitur, quando dominus est legatior vel sciret melius veritatem.in.l.solutionem.ff.de solu.& libera. nume. 5.fo.89.

1 Defensor rei cauet de rato si non habet mãdatum, vel dubitatur.in.l.põponius.nu.4.ff.de procu.fo.108.

1 Defensor qui satisdedit est habendus loco domini:& in eum fit executio.in.l.Titius.nu.1.ff.de procu.fo.112.

1 Defensor si non defendit ex causa, quando committatur stipulatio de defendendo.ibi.nu.3.

1 Defensor qui satisdedit ex quo habetur loco domini etiam ante litem contest.non reuocatur nisi causa cognita.ibi.nu.4.

1 Talis defensor iurat de calumnia.ibi.

1 Item dat alium procuratore ad defendendum ante litem contestatam. ibi.nu.4.

3 Defensor mariti qui suscepit in se iudicium animo monandi, vel donandi, quando habeat beneficium competens marito. in.l.alia causa. nu. 3. ff.sol.mat.fo.12.

3 Defensor non potest in plus grauari quàm dominus.ibi.nu.4.

3 Defensor voluntarius si succumbit in causa quòd non repetit expensas. in.l.quid ergo.§.sufficit.nu.1.ff.de contra.iudi.tute.fo.93.

Defensor non impetrat dilationem ad faciendum comparere dominiũ sed ipsemet debet inuenire sibi fideiussorem.ibi.

6 Defensor qui satisdedit pro debitore potest ante lit.contest.defensionẽ recusare.in.l.solutionem.ff.de solut.& libera.nu.13.fo.89.

7 Defensor sine mandato, an teneatur appellationem ꝓsequi, & ita actor. in.l.inuitus.nu.9.C.de procur.fo.82.

7 Defensor quando possit iurare de calumnia.in authen.in isto.§.sin aũt nu.7.C.de iureiur.propter calum.dan.fo.108.

Defensor quãdo liberat reum absentem etiam actore inuito tribus modis venitur ad defensionem alterius.in.l.liberto.§.litem.nu.5.ff.de neg. gest.fo.120.

Defensor ciuitatis pro causis non transcendentibus trecentos aureos, & non præses, quod adiri debet.in.§.Et iudicare.nu.1.in auth.de defenso. ciuita.fo.17.

6 Defensores plures q admittantur qñ quis cõuenitur pluribus actiõibus in.l.iam tamen.§.si tamen plures.ff.iudica.sol.nu.2.fo.110.

Procurator accusati de pluribus cõmunibus inter quæ erat vnum, quo ingerebatur pœna sanguinis, admittitur in alijs.ibi.

Defensores ciuitatis per se, non per vicarios, regunt ciuitatem. in.§. iusiurandum.nu.2.in auth.de defenso.ciuita.fo.16.

Defensori non appellanti qui debuit appellare, imputatur.in.l. liberto §.litem.nu.4.ff.de neg.gest.fo.120.

4 **Deferens** in fiscum debet deferre nomine fisci.in.l.si seruus. §.si quis.nu.2.ff.de legatis primo.fo.16.

6 Deferens in fiscum se vel alium, quòd pręmium cõsequatur.in.l. senatº §.senatus.ff.de iure fis.nu.1.fo.231.

6 Deferens aliquem causam in fiscum, & succumbens, quando fit infamis in.l.ex quibusdam.ff.de iure fisci.nu.1.&.3.disting.fo.229.

6 Deferens seipsum in fiscum quando consequatur aliquod præmium? remissiuè.in.l.variæ.ff.de iure fisc.nu.5.fo.228.

Deferre qlibet potest, sed in iure agendi & defendẽdi fiscus vtitur iure priuati.nu.8.

Deferens & non probans, punitur.in.l.monente.nu.1.C.de delatoribus lib.10.fo.11.

8 **Defuncti** factũ nõ retractatur ex ꝑsona hæredis maioris, in l.polla.nu.1.C.de delatoribus.li.10.fo.11.

Defuncti volũtatem si quis non impleat circa funus, qua rõne cogatur. in.l.non oportet.nu.1.C.de his quib.vt indig.fo.38.

8 Defuncti bona qũo vacari dicãtur.& quando peruenitur ad secundum decretum in bonis defuncti non habentis hæredem, datur curator bonis.in.l.si bona.nu.2.&.3.C.de bo.auth.iudi.pos.fo.91.

1 Defunctus potest restitui & non eius hæres, quando decessit in puncto in quo expirabat beneficium restitutionis.in.l.non solum.nu. 2. ff.de in integ.rest.fo.123.

7 Defunctus si fuit confessus delictum, an dabitur actio contra hæredes. in.l.post litis.nu.9.C.ex deli.defun.fo.142.

Et an ex delicto vnius p̃lati det̃ actio in successorẽ?remissiuè.ibi.n.10.

5 Deiecto licet inquietare quandocunq; suum deiectorem nec tenetur hoc interdicto:sed expellere nõ licet:nisi incontinenti.l.ait prætor.§.q ait prætor.ff.vti possidetis.nu.3.fo.156.

5 Deiectus de arbore num habeat istud interdictum?quòd sic,si arbor cohæret solo.l.prætor ait.ff.de vi & vi armata.nu.2.fo.152.

5 Deiectus, si ex interuallo recuperat possessionem, perdit interdictum vnde vi, non remedium.d.l.si quis in tantam.C.vnde vi, quo ad pœnã criminalem, nec etiam perdit ius accusandi criminaliter.l. qui possessionem.ff.de vi & vi arma.nu.3.fo.154.

Item?taliter deiectus, non perdit interdictum, q ibi habebat pro alijs rebus amissis.ibi.nu.4.

5 Deiectus à quasi possessione iurium corporalium, an habeat hoc interdictum quòd sic.l.idem est.§.vnde vi.ff.de vi & vi armata.nu.3.fo.154.

8 Deijciẽs eum qui possidet vsumfructum meum perdo ius vsusfructus, & deiecto applicatur.in.l.si quis in tantam.nu.34.C.vnde vi.fo.96.

1 Delata & cõtractus eq̃parant̃ in his, in q̃bus est eadẽ ratio.in.l.heres absens.§.si quis tutelã.nu.2.ff.de iud.fo.154.

2 Delatio iuramenti, quòd debet intelligi secundum morem iudiciorum in.l.non erit.§.si neq;.nu.5.ff.de iureiur.fo.25.

6 Delatio fit coram procuratore Cæsaris.in.l.variæ.ff.de iure fisci. num. 10.fo.228.

Delator non probans, non accusatur criminaliter, nisi sit solicitus deferre accusationes calumniosas.in.l.omnes iudices.nu.1.C.de delatori. lib, 10.fo.11.

6 Delatores in fiscum deferentes nomine fisci deferunt.in.l.fiscus. ff.de iure fis.nu.2.fo.232.

1 Delegante remoto ita extinguitur iurisdictio delegati, sicut eius morte.in.l.more maiorum.nu. 14. ff. de iuris.omnium iudi.fo.51.

1 Delegantis morte extinguitur delegatio, non tanq̃ reuocata.sed tanq̃ voluntas cesset.in.l.imperium.nu.17.ff.de inrisdi.omnium iudi.fo.5.

1 Delegare vnam speciem causarum, quid sit?in.l.solet.nu.3.ff.de iurisdi, omni.iudi.fo.53.

1 Delegare iudicem est iurisdictionis.in.l.iusdicentis.nu.8.ff.,de iurisdi, omnium.iud.fo.47.

Delegare potest castri vel villæ causas is, cui delegatæ sunt.ibi.nu.4.

5 Delegari, quòd non possit per rectorem prouinciæ hæc causa.in.l.diuinæ.nu.9.C.ne liceat potentiores.fo.85.

Delegati à principe in vrbe romana, vel constantin opolitana, possunt habere assessores.in.§.si quis autem.nu.2.in auth.de iudicibus.fo.37.

1 Delegari potest causa vt alteri delegetur.in.l.solet.nu.2.ff.de iuris. om. iud.fo.53.

1 Delegari quenam possint?& in repetitione.nu.8.in.l. nec quicq̃. nu.5: ff.de officio procon.& leg.fo.37.

5 Delegati ab inferiore, quòd possint citari.in.l.sancimus.nu.6.C.de iudicijs.fo.112.

Et arbitri possunt citari.ibi.nu.7.

1 Delegati morte extinguitur iurisdictio, vel quomodò trãseat in successorem.in.l.imperium.nu.19.ff.de iuris.omnium iudi.fo.51.

1 Delegatio facta à principe, morte principis extinguit̃.in.l.more maiorum.nu.7.ff.de iuris.omni.iud.fo.50.

6 Delegatio quoad delegantem & delegatum fit nuda scriptura:sed quo ad delegantem & eum cui fit delegatio, per stipulationem.in.l. delegare.ff. de noua.& delega.nu.2.fo.84.

6 Delegatio qualiter dicatur fieri litis contestatiõe.in.l.delegare.ff. de noua.& delega.nu.3.fo.84.

6 Delegatio quando facta est vero creditori, an exceptio quæ obstat deleganti, obstet ei cui facta est delegatio.in.l.doli mali. ff. de noua. & deleg.nu.10.fo.85.

6 Delegatio facta ab vno ex reis credendi, de vno ex reis debendi, prodest & nocet correo, quemadmodum vera solutio & acceptio. in.l.ex duobus.ff.de duo.re.consti.nu.30.fo.62.

7 Delegatus principis, & subdelegatus ab eo exequitur eius sententiam. in.l.cum specialis.nu.1.C.de iudi.fo.112.

7 Delegatus principis potest delegare causas meri & misti imperij.in.l. in causarum.nu.5.C.qui pro sua iurisdi.fo.113.

5 Delegatus principis exequitur suam sententiam, & potest cogere ordinarium, vt eam exequatur:& illa potestas durat anno. in.l.à diuo pio. nu.2.ff.de re iudi.fo.121.

Delegatus inferioris à principe, etiam si subsit commissa causæ diffinitio, quòd non possit exequi suam sententiam.ibi.nu.14.fo.122.

7 Delegatus ad vnam causam:an possit vnum articulum illius causæ delegare.in authen.ad hæc.nu.2.C.de iudi.fo.109.

8 Delegatus super proprietate, non potest cognoscere super possessiõe, nisi aliter de proprietate pronuntiare non possit.in.l.si militaris. nu. 1, C.si à non compe.iudi.fo.75.

8 Delegatus qui potest exequi sententiam, potest in sententia sibi reseruare taxationem expensarum.in.l.terminato.nu.8.C.de fruct. & litiũ expen.fo.77.

Et mortuo legato, poterit delegans taxare.ibi.nu.9.

6 Delegans q possit reuocare sententiam interlocutoriam sine appellatione:licet sit diffinitiua in illa incidenti.in.l.ante sententiam.ff. de appella.recip.nu.1.fo.223.

8 Delegatus non potest realiter citare, capiendo personam.in.l.consentaneum.nu.12.C.qũo & quando iudex.fo.64.

6 Delegatus cui est commissa causa appellatione remota, potest ante lit. contest.recusari.in.l.tractandum.§.vlti.ff.à qui ap.nõ lic.nu.6. fo.221.

1 Delegatus q non possit delegare.in.l.imperium.nu.ff.de iurisd.omnium iudi.fo.49.

6 Delegatus quando præsumatur scire exceptionem sibi competere.in.l. si quis delegauerit.nu.2.ff.de noua.& delega.fo.84.

6 Delegatus mulctam imponit si ei est specialiter cõmissum.in.l.si qua pœna.ff.de ver.& rer.signi.nu.5.fo.260.

6 Delegatus qui sibi reseruauit taxationem expensarum, non potest illas sibi reseruare, nisi esset talis delegatus, cuius iurisdictio adhuc remaneret ad exequendum.in.l.ab executore.ff.de appel.& rel.nu.11.fo.214.

5 Delegatus Principis exequitur suam sententiam, & potest cogere ordinarium, vt eam exequatur, & illa potestas durat anno.in.l.à diuo Pio. ff.de re iudi.nu.2.fo.121.

Delegatus, quando citat primò reum, debet in citatione inserere copiam suæ delegationis : aliâs reus citatus non tenetur comparere. in. §. omnem vero.nu.2.in auth.de lite.& deci.fo.50.

Delegatus à principe, potest delegationem suam probare per testes & an hoc procedat.ibi.nu.5.&.14.

Delegatus principis, & non alij, citat per edictum.ibi.nu.12.

Delegatus principis, quando possit causam delegare.in.§.alius autẽ.nu. 1.&.3.in aut̃.de defunc.seu fune eo.fo.29.

Delegatus potest sibi assessorem eligere, partibus non suspectum.ibidem nu.6.

Delegatus à principe, si delegat totam causam, an possit delegationem reuocare?remissiuè.ibi.nu.7.

Delegatus ab alio, quàm à Principe, an possit vnum articulũ causæ subdelegare?remissiuè.ibidem nu.8.

Delegatus, ante præsentationem rescripti, nullã habet iurisdictionem. ibidem nu.9.

Delegatus ab ordinario, iudicat:nisi ordinarius sententiam sibi reseruet in.§.illud.nu.2.in aut̃.vt defunc.seu fune.eo.fo.29.

Delegatus, vel arbiter, quando possit sibi eligere notarios.in.§. deinde, nu.3.in aut̃.de defen.ciui.fo.17.

5 Delegatus inferioris à principe, etiam si sibi sit commissa causæ diffinitio, quòd non possit exequi suam sententiam.in.l.à diuo Pio.ff.de re iud.nu.14.fo.121.

5 Delegatus in sententia non potest augere, nec coarctare : cum executio ad ipsum non pertineat.in.l. qui pro tribunali.nu.2.ff. de re iudicata.folio.116.

1 Delegatus ad vnam causam, potest articulum eius delegare. in. l. solet. nu.4.ff.de iur.om.iud.fo.53.

1 Delegatus an dicatur habere iurisdictionem?remissiuè.ibi.nu.5.

1 Delegatus qui fuit in causa aduocatus, dicitur suspectus. in. l. prætor. nu.1.ff.eo.fo.eo.

1 Delegatus à vicario episcopi prohibetur ab episcopo, ne iudicet.in.l.iudicium soluitur.nu.2.ff.de iudi.fo.57.

Idem in delegato ab assessoribus potestatis.ibidem.

1 Delegatus à potestate Assisij nõ potest prohiberi ne iudicet per rectorem ducatus, ibi.nu.3.

3 Delegatus inter clericos non potest trahere clericos vltra duas dietas extra prouinciam, secus in prouincia.in.l.propter litem.§. qui se.nu. 1. ff. de excu.tut.fo.86.

1 Delegatus quando citat, debet copiam sui rescripti in citatione inserere: & ipse cognoscit de surreptione.& in repe. de primo.nu.6.in.l.ex quacunq;.nu.6.ff.si quis in ius vo.non ierit.fo.59.

1 Delegatus principis quòd possit delegare causam meri imperij.in.l.quæcunq;.nu.10.ff.de offi.eius cui.fo.45.

3 Delegatus etiam potest cognoscere si de suspecto agatur vt tantùm remoueatur:si autem vt etiam puniatur, non potest cognoscere. in.l. hæc clausula.§.damus.nu.1.ff.de suspect.tuto.fo.72.

3 Delegatus si subdelegauit quandiu sibi placuerit, ad quem appellatur sibi à sententia lata à subdelegato.in.l.iurisperitos.nu.3.ff.de excu.tuto.fo.86.

1 Delegatus ad vniuersitatem causarum vnam delegare potest.in.l.more maiorum.nu.11.ff.de iuris.omnium iud.fo.51.
1 Delegatus ad vnam causam potest vnum articulum delegare. ibdem num.2.
1 Delegatus ad vnam causam etiam lite contest.illam non delegat.ibidē. num.13.
1 Delegatus delegare potest quando in delegatione dicitur ꝙ possit delegare.in.l.more maiorum.nu.12.ff.de iuris.omnium iudi.fo.51.
1 Delegatus principis, vel Cardinalium legatorum quomodo possit subdelegare?in.l.legatus.nu.2.ff.de officio procon.& leg.fo.39.
1 Delegatus ad vniuersitatem causarum quis dicatur.ibi.nu.4.
1 Delegatus subdelegans quando possit reuocare.ibi.nu.5.fo.40.
4 Delegatus ad vnam causam non potest delegare certum articulum,nisi sit delegatus principis.ibi.nu.6.fo.40.
1 Delegatus ab inferiore à principe in causa impedimenti,etiam non subdelegat.ibi.nu.7.fo.40.
1 Delegatus quando mulctare possit?in.l.omnibus.nu.6.ff.si quis ius dicenti non obtemp.fo.56.
4 Delegatus si commisit alicui incapaci vices suas,an propter hoc amisit iurisdictionem.in.l.planè.nu.1.ff.de legatus primo.fo.11.
1 Delegatus principis potest citare re & verbo:& quid in delegato inferiori à principe?in.l.cui iurisdictio.nu.1.ff.de iurisdi.omnium iudi.folio.48.
1 Delegatus quisnam possit mitti in possessionem ex primo.ibi.nu.2.
1 Delegatus potest insignem latronem punire quando esset periculosum eius pœnam differre.in.l.quęcunq;.nu.5.ff.de offi.eius cui man est iuris.fo.45.
1 Delegatus principis ꝙ possit delegare causam meri imperij.ibi.numę.10.
Delegatus principis ꝙ possit delegare causam meri imperij.ibi.nu.10.
5 Deliberans adire quando possit pendente deliberatiōe ad adeundum alienare?in.l.ait prætor.nu.2.ff. de iure deli.fo.162.
6 Delicta si committātur plura circa rem extra personam in faciendo,an puniatur pro vno delicto vel pluribus.in.l.inficiando.§.infans.ff.de fur.nu.3.fo.129.
1 Delicta grauia & leuia, quæ dicantur?remissiuè.in.l.liber homo.nu.2. ff.ad.l.aquil.fo.192.
6 Delicta plura q̄ñ tendunt ad eundē effectū vt in insultu & pcussiōe,qs non punit nisi de insultu.in.l.nunquā plura.ff.de priua.deli.n.7.fo.118.
6 Delicta quædam nominata,quædam innominata.in. l. nunquam plura.ff.de priuat.deli.nu.4.fo.118.
1 Delicta plura quando tendunt ad eundem finem,pro vno tantùm puniuntur.in.l.illud.§.si idem.nu.1.ff.ad leg.aquil.fo.192.
5 Delicta quæ in omittendo committuntur,tunc dicuntur perfecta, quādo transiuit tantum tēpus ꝙ potuit impleri,&non impleuit.in.l.in cognitione.nu. 4.ff.ad senatusc.syllā.fo.195.
5 Delicti occasione qui tenetur,tenetur & de periculo & interitu rei:etiā si eodem modo esset peritura penes actorem.l.prętor ait.§. rectissimè. ff.de vi & vi armata.nu.2.fo.153.
5 Delicti cōmisio,hoc habet,vt in dubio intelligere debeamus aliquid factum tempore,quo licet.& à delicto excusatur.in.l. non solum. §. sed vt probari.nu.3.ff.de no.oper.nū.fo.16.
6 Delicti occasione num quis statim perdat dominium:& applicetur fisco?in.l.imperator.ff.de iure fisci.nu.1.fol.233.
Delicti cōmissi in personam ecclesiasticam,quis efficitur de foro ecclesiastico.ratione.in auth.apud quos opor.mona.nu.5.fo.36.
6 Delictis in negligēdo cōmissis extra personā circa rē,qualiter cognoscat an sint plura vel vnū.in.l.inficiādo.§.infans.ff.de furt.n.2.fo.129.
6 Delictorum quædam leuia,quædā grauia,quædam grauiora,quędam grauissima.in.l.non solum.§.si mandato meo.ff.de iniur.& famo. libellis.nu.7.fo.139.
8 Delictorum multiplicatio causat multiplicationem pœnæ.remissiuè. in.l.quicunq;.nu.1.&.3.C.de ser.fugi.fo.3.
6 Delictum qualiter dicatur fieri proditoriè,& ex proposito.in.l.respiciendum.§.vlt.ff.de pœnis.nu.1.fo.203.
Insultus.id est,in alium saltus.ibidem.
Prodere est vnum vultu ostendere,& aliud mente gerere.ibi.
4 Delictum est esse iudeum:idem in hæretico.in.l. idem iulianus.§.constat.nu.3.ff.de legatis primo.fo.13.
4 Delictum factum in faciendo,non egreditur personam eius cōtra quē committitur.in.l.papinianus.nu.1.ff.de his quib.vt indig.fo.110.
1 Delictum ꝙ est vbicunq; mandato mandans non videtur propriè facere.in.l.si quid iniquum.§.si procurator.n.1.ff.quod quisq;.iur.fo.54.
Delictū est tantū grauius,quanto in digniorem committitur.in.§.siue ro.nu.2.in auth.de non alie.aut permu.fo.13.
6 Delictum ex parte inferentis si est vnus actus,& parte recipientis resultant plures,an vna pœna vel pluribus puniatur.in.l.si gemina.ff. arbo.furt.cæsa.nu.1.fo.133.
Et pcutiēs cū bidēte,vel forcipe,an vna vel plurib⁹ pœnis puniat.ibi.
1 Delictum in iudicium post litem contestatam,potest etiam per sententiam diffinitiuam terminari.in.l. si autem.§.si quoq;.nu.2.ff. de nego. gest.fo.116.
1 Delictum procuratoris quando noceat domino vt contra eum detur exceptio vel actio.in.l.omnibus.§. si procurator.nu.4.ff.si quis iudi.non obtemp.fo.56.
6 Delictum commissum in villa sancti Martini,si in accusatione cōtineatur,cum plures sint villæ eiusdem nominis,an valeat accusatio?in.l. ita fidei.ff.de iure fisci.nu.1.fo.233.
3 Delictum parentum non nocet filijs,in ijs quæ per ipsos filijs non acquruntur.in.l.si constante.nu.69.ff.sol.ma.fo.30.
6 Delictum dicitur magis atrox,quando fit mediante pecunia: & pœna augetur,vt in assasinis.in.l.non solum.§.si mandato meo.num.13.ff.de iureiu.rerum.fo.139.
1 Delictum vnius,non nocet alteri.in.l.papinianus.§.meminisse.nu. 4. ff.de inofficio.test.fo.161.
Delictū & cōtractus ęquiparantur.in auth.vt omnes obe.iudi pro.nu. 5.fo.31.
5 Delictum cōmittens in vigilia natiuitatis:& accusatio fuit porrecta post natiuitatem.& delictum de anno præsenti,an sufficiat, si testes hoc deponunt.in.l.cum hæres.§.stichus.nu.2.ff.de statu lib.fo.78.
5 Delictum si de propinquo post alienationem:tunc præsumitur alienatio fraudulosa:licet in venditione requiratur,quòd emptor fuerit particeps.in.l.qui alienum.nu.8.ff.de donatio.fo.65.
6 Delictum dicitur manifestum,quando quis deprehenditur in ipso maleficio,vel aliquo actu propinquo ad delictum. in. l. fur est manifestus ff.de furtis.nu.1.fo.120.
Et adulterium manifestum,quando quis deprehenditur domi alicuius pulchræ mulieris.ibi.
Et homicidium dicitur manifestum,quando aliquis reperitur mortuus,& quis fuerit visus effugere cum gladio euaginato.ibi.
6 Delictum an possit probari per instrumentum. remissiuè.in.l.diuus. ff.de custo.& exhib.reo.nu.15.fo.165.
6 Delictum ꝙ probetur per priuatam scripturam alicuius, quando committitur promittendo vel contrahendo.in.l.nō intelligitur.§.tacita. ff. de iure fis.nu.2.fo.230.
6 Delictum an ex fuga præsumatur?in.l.in capitalibus.ff. de bon.eo. quī ante senten.mor.sibi consci.nu.1.fo.210.
2 Delictum est in committendo quàm in omittendo maius.in.l.licet.§.si filiusfamil.nu.1.ff.de peculio.fo.98.
6 Delictum mandantis & facientis,an sit idem numer.in.l.sed & si vnius. §.j.ff.de iniur.& famo.libel,nu.5.fo.42.
6 Delictum si committitur in plures,an quilibet possit accusare,vt pœna inferatur insolidū ex persona vniuscuiusq;.in.l.prætor ait.§. si ad plures.ff.de sepul.vio.nu.2.fo.144.
6 Delictum quod & quando probari possit per instrumentum.in.l. in senatus.ff.ad senatuscon. Turpil.nu.2.fo.191.
3 Delictum non tribuit immunitatem.in.l.tutela.§.sed & si hac.nu. 1. ff. de legi.tuto.fo.53.
6 Delictum patris vbicunq; non nocet filio,intellige dum tamē patri nihil acquiratur.in.l.eum qui.ff.de inter.& rele.nu.4.fo.200.
7 Delictum in generali mandato non venit.in authen.in isto.§.si autem. nu.3.C.de iureiur.propter calū.dando.fo.108.
7 Delictum & crimen in quo differant.in.l.in criminalibus.nu.2.C.si aduersus delictum.fo.97.
5 Delinquendo non facit quis conditionem suam meliorem.in.l. prætor. §.vnde quæritur.nu.6.ff.de pub.& vectig.fo.51.
1 Delinquant si simul plures quilibet insolidum tenetur:& vno soluente,alter non liberatur.in.l.serui quoq;.nu.12.ff.de iuris.omniū.iuf.o.51.
3 Delinquens ante clericatum,an debeat conueniri coram iudice ecclesiastico.in.l.idē vlpianus.§.sunt & alij.nu.3.ff.de excu.tuto.fo.83.
3 Delinquens quando liquet de crimine lęsæ maiestatis, ante sententiam ꝙ possit habere hæredem interim.in.l.pantonius.§.rei.num.5.ff.de ac qui.hære.fo.182.
7 Delinquens emendatus [illegible] perinde ac si non deliquerit.in.l. imperialis,nu.2.C,de nuptijs,fo.180.Et adde Barb.in consilio.iij.col.j.&. ij. in.j.volumine.
6 Delinquens contra Principem verbo vel facto, qualiter puniatur. in.l. famosi.§.j.ff.ad leg.iul.maiest.nu.1.fo.167.
Delinquens amat pœnam.in.§.quia verò.num.1.in authe.de non alie. aut permu.fo.13.
Obligatio naturalis,quòd fit in delictis:quia ex cōsensu creatur.ibidē.
Seruus in maleficijs obligatur:etiam ciuiliter.ibi.
7 Delinquēs in loco efficitur de iurisdictione loci.in.l.cunctos populos. nu.45.C.de sum.trini.fo.8.
Delinquens in ecclesia ad ecclesiam non cōfugit. nec ab ea defenditur in. §.his quoque.nu.4.in auth.vt liceat ma.& au.fo.53.
Delinquens in territorio,captus,si cōfessus est etiam plura crimina extra territoriū cōmisisse,an poterit etiam pro illis condēnari.in.§. siue ro quis,nu.7.in auth.vt nulli iudi.li.ha.fo.58.

5 Delinquens quando possit alienare post litem cōtestatam.in.l. qui alienum.nu.14 ff.de donatio.fo.95.

6 Delinquens circa res in plus, quàm cogitaret, qualiter puniatur?in.l. diuus.ff.ad leg.Corne.de sica.nu.1.fo.179.

Delinquens in plus circa personam offensam, qualiter puniat?ibi.nu.2.

Delinquēs in plus circa alias psonas, quā cogitaret, ꝙ puniat.ibi.nu. 4.

Delinquēs in plus si incidit in speciem delicti quā non cogitauit, qualiter puniatur?ibi.nu.7.

6 Delinquens ignoranter excusatur, quando delictum non committitur principaliter in iniuriam alicuius: secus si committeretur.in.l.si adulterium.ff.ad leg.iul.de adul.& stup.nu.16.fo.176.

6 Delinquens per iuris ignorantiam, qualiter excusetur?in.l.respiciendū. §.vlti.ff.de pœnis.nu.5.fo.203.

Delinquētem in mari, quòd iudex propinquioris territorij illi loco in quo maleficium est commissum, puniat.in.l.classem.nu.2.C. de classicis.lib.xj.fo.38.

6 Delinquentes in ciuitatibus non subditis mittenti ad confinia non possunt mitti.in.l.relegatorum.ff.§.est quoddam genus.ff.de interdi.& releg.nu.1.fo.211.

Delinquentes cum armis, quòd possint puniri.& de delicto,& de portatione armorum.in.§.denunciamus.nu.4.in auth.de armis.fo.39.

Adde quòd cōtrarium seruatur per assessores,& latrunculatores,& sic sequuntur opi.Iac.de bel.ibi.

Delinquenti mandato alicuius, an sit dāda dilatio ad denuntiandū dño? in.§.si vero alter.nu.4.in auth.omnes obe.iudi.pro.fo.31.

7 Delinquentium bona, circa alienationem bonorum ecclesiæ applicantur fisco.in.d.iubemus.§.fanè si hæc.nu.17.C.de sac.san.ecc.fo.24.

7 Dementia alia vera, alia ficta.in.l.cunctos populos.nu.9.C. de summa trini.fo.4.

3 Demētia tempore mortis requiritur ad hoc vt substitutio exēplaris fieri possit.in.l.ex facto.nu.16.ff.de vul.& pup.sub.fo.155.

6 Demonstratio falsa vitiat dispositionem.in.l. si ita stipulatus.ff.de ver.ob.nu.1.fo.46.

8 Demonstratio falsa quando vitiat dispositioēm.in.l.si pater.nu.2.fo.2. C.de hære.insti.& quæ perso.hære.insti.non pos.fo.19.

4 Demōstratio qd sit reprobata diffinitioē gl.pmisso ꝙ in dispositioē cōueniūt quatuor.in.l.demonstratio.nu.1.ff.de con.& demōstra.fo.118.

Quærit hîc, quid est demonstratio?& ponit diffinitionem.ibi. demōstratio per quę verba inducatur?ibidem.nu.2.

4 Demonstratio falsa adiecta circa rem, si constat de corpore, non vitiat dispositionem.ibi.nu.4.

4 Demonstratio apposita in persona honorati significatiua alicuius consanguinitatis, vel affinitatis, si appareat falsa, vitiat dispositionem.ibi.nume.7.fo.119.

4 Demonstratio falsa vitiat dispositionem, si apparet quòd testator non legasset si falsam demonstrationem sciuisset.ibi.nu.8.

4 Demonstratio falsa in contractibus, quando vitiet dispositionem. ibidem.nu.10.

4 Demonstratio falsa non vitiat rescriptum, nisi de contraria voluntate principis doceatur.ibi.nu.11.

4 Demonstratio falsa in iudicijs, quando vitiet vt quia fuit citatus quis tāquam Petrus Iohannis, cum sit Petrus Martini?ibidem.nu.12.

4 Demonstratio falsa ad hoc vt non vitiet dispositionem, quomodo probetur de corpore constare.ibi.nu.14.&.19.

4 Demōstratio rei si variatur ex tempore qualiter probabitur identitas. ibi.nu.20.

4 Demonstratio falsa adiecta rei, quæ non reperitur: vitiat legatum .in.l. si seruus.§.qui quinq;.nu.3.ff.de leg.primò.fo.26.

4 Demonstrationi quando stetur magis quā proprio nomini?in.l.demōstratio.nu.18.ff.de conditio.& demonstra.fo.119.

4 Demonstrationis effectus, quis sit?in.l.demonstratio.nu.3.ff.de conditio.& demonstra.fo.118.&.nu.9.fo.119.

3 Denegans restituere rem meā quā habebā venalē, liberat rē dando vel verū pretium.in.l.non enim.nu.1. ff. rerum amo.fo.37.

5 Denegans respondere positioībus, an habeatur pro cōfesso.in.l.temporibus.§.ex hoc rescripto.nu.3.ff.de ventre inspi.fo.44.

7 Denunciandum est domino per iudicem.& domino comparente datur nouus libellus.in l.si quis alterius.nu.18.&.20.C.vbi in rem actio.fo.119.

1 Denūcians ꝓcuratorio nomine tēpore denūciatiōis debet facere fidem de mandato.in.l.qui absentem.nu. 4.ff.de procu.fo.111.

5 Denūcians venditori ꝙ veniat ad defendendum, debet tali tempore denunciare, ꝙ possit venditor concurrere.in.l.aut qui aliter.ff.quod vi aut clā.nu.3.fo.164.

6 Denuncians debenti emere, debet alternatiuè denunciare.in.l.qui romę pecuniam.§.cohæredes cum prædia.ff.de ver.ob.nu.4.fo.47.

5 Denunciare procuratori & syndico reipub.an sufficiat?in.l.aut qui aliter.§.ij.ff.quod vi, aut clam.nu.3.fo.164.

3 Denūciatio facta procuratori quādo cōstituat dominū in mora?remissiuè.in.l.senatus.§.mariti.nu.3.ff.de lib.agno.fo.40.

6 Denunciatio vt constituat debitorē in mora, ꝓ quē debeat fieri remissiuè.in.l.si seruū stichū stipulat⁹.§.nūc videam⁹.ff.de ver.ob.n.2.fo.37.

6 Denunciatio & protestatio an possit fieri per procuratorem: & an requiratur speciale mandatum.in.l. denunciasse.§.sed & si p procuratorem. ff.ad leg.iul.de adul.& stup.nu.1.fo.173.

6 Denunciatio an fiat,& qui dedit rem insolutū, quæ euincitur, sicut fit venditori.in.l.si quis aliam.ff.de solu.& lib.nu.3.fo.92.

5 Denunciatio num inducat malam fidem?in.l.aut prætor.§.si quis particeps.ff.quæ in frau.credi.nu.1.fo.144.

3 Denūciatio potest fieri per ꝓcuratorem: & quòd sufficiat generale mādatum.in.l.senatus.§.permittitur.nu.1.ff.de libe.agno.fo.39.

7 Denunciatio, quòd constituat quem in mala fide.in.l. si fundum.nu.2. 4.&.5.C.de rei vendi.fo.126.

5 Denuntiatio facta ab initio, licet faciat quem malę fidei, tamē facta post cœptam vsucapionem, non facit quem malę fidei possessorem.in.l.naturaliter.nu.9.ff.de vsucap.& vsurpa.fo.100.

3 Denunciatio quādo constituat denunciatum in mala fide.in.l. si id.nu. 1.ff.quod falso tuto.aut.fo.94.

5 Denūciatio & ꝓtestatio qn̄ tollat denūciationem præcedētem?remi.in l.aut qui aliter.§.si quis cum de.ff.quod vi, aut clam.nu.1.fo.174.

7 Denuntiatio facta domino, quando habeat vim lit.contest.in.l.si quis alterius.nu.3.C.vbi in rem act.exer.deb.fo.118.

5 Denunciatio sola non facit rem litigiosam.in.l.litigiosam rem.ff.de litigio.nu.1.fo.179.

6 Denunciationem fieri extra iudicium, satis est.in.l.qui vxori.ff.ad leg. Iul.de adul.& stup.nu.1.fo.172.

2 Denunciationes tres quando requiruntur, nō sufficit ꝙ fiant vno momēto: sed requiritur ad minus, ꝙ vna dies sit inter vnam denunciationē & aliam.in.l.si conuenerit.nu.3.ff.de pig.act.fo.84.

6 Denunciationi num causa inseri debeat?in.l.denunciasse. §. quid ergo. lo vlti.ff.ad leg.Iul.de adul.& stup.nu.1.fo.173.

Denunciationi syndici non creditur.in.l.Curiosi.nu.1.C.curio.& stati.li.12.fo.60.

Syndicus scienter falsum denuncians, punitur.ibidem.

Denunciator maleficiorū licet non possit incarcerare, potest tamē malefactores fugientes sub custodia tenere.ibi.nu.2.

Denunciatiua verba in dispositione, vel contractibus, si sunt in duplici confessione emanata, valent in vna: posteà in alia probant, & obligāt. in.l.cū scimus.nu.primo.C.de agrico.& censi.libro vndecimo.fo.47.

7 Denuntiator quòd debeat facere expensas testibus, sicut accusator.in.l. quoniam.nu.6.de testi.fo.151.

6 Denunciator non tenetur denunciare illas personas, quas nō tenetur accusare.in.l.diuus.ff.de custo.& exhib.reo.nu.14.fo.165.

Nec illas personas, in quas inuitus testimonium dicit.ibi.

Iudex procedens super crimine denunciato, potest denunciantem in testem assumere.ibi.

6 Denunciator si maleficium quod ignorauit, non denunciauit, nō punitur.in.l.diuus.ff.de custo.& exhi.reo.nu.12.fo.165.

Denunciator nō denuncians delictum occultè commissum intra tempus statutum, excusatur.ibi.

Denunciator si sit negligens, licet præueniatur ab iniuriato, vel aliter, non punitur.ibi.nu.13.

6 Denūciator potest cōstitui à iudice, vel ab vniuersitate habēte merum vel mistum imperiū.in.l.diuus.ff.de custo.& exhi.reo.nume.6.fo.165.

3 Denunciatum esse alicui per aliquē quòd sit tutor, an sufficiat?in.l.quidam decedens.§.ex quo.nu.2.ff.de admi.tu.fo.59.

4 Dependens ex mera voluntate testatoris: & si pertineat ad contractum: vel quasi: declaratur ex verbis in testamento positis.in.l.vxori.§.cum seius.nu.2.ff.de leg.iij.fo.56.

1 Deponens pecuniam penes nummulariū, vel pignus apud vsurarium videtur mādare vt cōficiat ratiōes & talis edit officio iudicis.in.l.quædam.nu.2.ff.de edendo.fo.79.

Deponens vel mutuans, an necesse habeat seruare solēnitatem hic positam in auth.de instru.cau.& fide.nu.6.fo.33.

Deportare est maximi imperij.in.l.imperium.nu.9.ff.de iurisd.omnium iud.fo.49.

7 Deportatus, quòd possit reuocare donationem, quam facit, in.l.res vxoris.nu.2.C.de dona.inter virum & vxo.fo.186.

6 Deportatus an capiat legatum eidem factum?remissiuè. in. l. variæ. ff. de iure fisci.nu.1.fo.228.

5 Deportatus retinet ea, quæ sunt iurisgentiū: & sic sibi competit actio descendens ex contractu.in.l.si victum.ff.de re iud.nu.1.fo.126.

6 Deportatus quando obligetur ciuiliter & naturaliter: vbi ꝙ non in obligationibus de nouo perficiendis, in cōtrahendis naturaliter: & in contractis fideiussor liberat.in.l.quoties.ff.de noua.& delega.nu.3.fo.84.

4 Deportat⁹ hæres institutus an sit omnino incapax.in.l.si deportati.nu. 1.ff.de leg.tertiò.fo.51.

3 Deportatus quantum ad hoc vt non sit capax, an conueniat cum damnato ad mortē.in.l.si quis mihi.§.seru⁹ fisci.nu.2.ff.de acq.hære.fo.174.

Deportatus

8 Deportatus si est institutus hæres, hæreditas an deueniat ad fiscum, an verò ad venientes ab intestato. in. l. qui deportantur. nu. 1. C. de hære. insti. C. quæ perso. hære. insti. non pos. fo. 18.

Deportatus habetur pro mortuo. ibi. nu. 2.

6 **Depositarii** vel commodatarij si conueniantur ratione doli vel culpę ꝙ etiam de iure antiquo habēt beneficium diuisionis. in. l. in duobus. §. vbi duo rei. ff. de duob. re. cōstit. nu. 7. fo. 58.

Depositario non potest interdici ne depositum restituat. in auth. de deposi. & denun. inqui. nu. 1. fo. 39.

6 Depositariorum vel commodatariorum plurium, si vnus soluat, qua actione repetat ab alijs? in. l. reos. ff. de duo. re. constit. nu. 5. fo. 61.

7 Depositarius, penes quem deponitur per debitorem pecunia propter factum creditoris nolentis recipere: quòd posit illam deponenti reddere antequàm, ab ipso petatur. in. l. acceptam. numer. 3. C. de vsuris. folio. 170.

Et an depositio facta in sacculo valeat. ibi. nu. 7.

5 Depositarius, qui dolo desijt possidere, si conuenitur: quando sibi actio cedatur. in. l. in depositi. nu. 2. ff. de re iudica. fo. 120.

2 Depositarius, commodatarius, creditor, conductor, & similes, quando possunt referre quæstionem dominij. in. l. commodare. num. 2. ff. commodati. fo. 82.

6 Depositarius licet teneatur de lata & latiori culpa, habet tamen actionē furti ꝓ re deposita sibi furata. in. l. eum qui. §. is autem apud quem. ff. de furtis. nu. 1. fo. 121.

5 Depositarius cōuentus potest dominum in iudicio nominare, & ponit practicam. l. locum habet. §. si tabulæ. ff. de tabulis exhibendis. numer. 2. fo. 147.

1 Depositarius non conuenitur rei vendicatiōe. in. l. officium. nu. 2. ff. de rei vendi. fo. 172.

6 Depositione pecuniæ facta à debitore animo abdicandi dominium à se, creditor potest accipere, & liberare debitorem. in. l. si soluturus. ff. de solut. & libera. nu. 5. fo. 92.

7 Depositum, quando impediat cursum vsurarum. in. l. si creditrici. nu. 1. C. de vsuris. fo. 169.

Depositum si est apud te factum de centum lib. in florenis, cum teneris reddere. vbi quòd sub eadem æstimatiōi tenere reddere, si fuit dictum: aliâs in communi æstimatione. ibi.

4 Depositum vt dicatur factum non sufficit offerre marsupium, sed debet pecunia coram notario & testibus numerari. in. l. cum seruus. nu. 3. ff. de conditionibus & demon. fo. 129.

2 Depositum, quando reguletur secundùm naturā mutui. in. l. si quis nec causam. nu. 3. & 4. ff. de rebus credi. fo. 7.

Depositum quando est factum gratia vtriusq;, cuius sit periculum ibidem. nu. 5.

2 Depositum num impediat persona tertij superuenientis. in. l. bona fides. nu. 3. ff. depositi vel contra. fo. 104.

5 **Deprædans** in portu, pisano pōt in ciuitate pisana puniri. ī l. cæsar. num. 27. ff. de publica. & vectigal. folio. 59.

5 Deprædantes non tenētur, quando bellum fuit licitum. in. l. naturalem §. item quæ ex. nu. 1. ff. de acqui. rerum domi. fo. 70.

Deprehensus in crimine dicitur, qui de eo est conuictus quando punitur crimē. in. l. quisquis. nu. 1. C. de petitio. bono. subla. li. 10. fo. 11.

Deprehensus in crimine dicitur, qui in ipso flagranti crimine depræhenditur, quando statutum punit deprehensionem. ibi. nu. 2.

Deputati ad custodiendas ciuitates per principem, sunt similes ducibus. in. l. eos q. nu. 1. C. de comitibus rei milita. lib. 12. fol. 57.

Deputatus ad maleficia de vna porta, non debet se intromittere de maleficijs alterius portæ. in. l. in ꝓuincijs. num. 2. C. de munerarijs, & actu. li. 12. fo. 66.

Descendens per lineam fœmininā, dicitur esse de genere. in. §. oportet autem. nu. 1. in auth. de māda. princi. fo. 18.

Descendens, quòd non conferat extraneo. in. §. illud quoq;. nu. 7. in authē. de triente & semis. fo. 19.

8 Descendens succedens cum extraneo, illi non cōfert, nec extranei inter se. in. l. si emancipati. nu. 10. C. de colla. fo. 13.

8 Descendentes qui non sunt in potestate, hæreditatem ascendentiū non agnitā transmittūt ad descendentes, non ad extraneos. in. l. j. nu. 2. C. de his qui ante apertas tabu. fo. 53.

Desponsans viduam tacitè, non punitur. in. l. si ei qui. nu. 9. C. de delatori. li. 10. fo. 11.

Descriptio quot modis sumatur, & qualiter fiat. in. l. ad inferiorum. num. 4. C. de apochis publi. & de descriptio. li. 10. fo. 10.

6 Descriptio bonorū ne bona pereant, potest fieri iu casibus in quibus sequestratio est prohibita. in. l. mandatis. ff. de requi. re. nu. 1. fo. 193.

3 **Desinere** esse hæres, an posit qui semel fuit hæres? remisiuè in. l. in substitutione. nu. 2. ff. de vulg. & pupil. substi. fo. 131.

6 **Desistens** ab accusatione inualida sine abolitione incidit in Turpillianum excepta muliere & minore. in. l. accusatorum. §. accusationem. ff. ad senatus. Turpil. nu. 1. fo. 189.

6 Desistens ab accusatione ciuili non admittitur ad accusandum criminaliter. in. l. qui desistit. ff. ad senatuscons. Turpilli. nu. 1. fo. 190.

Desistēs ab accusatione qn̄ incidat in Turpillianū? ibi. in. l. quæsitū. n. 1.

6 Desistens ab accusatione qualiter puniatur? in. l. accusatorum. §. si qs aūt ff. ad senatuscon. turpil. nu. 1. fo. 189.

6 Desistens ab accusatiōe, vel ꝓcessui renunciās, an admittat̃ ad iterū accusandū? in. l. si marit⁹. §. si negauerit. ff. ad le. iu. de adul. & stu. n. 4. fo. 172.

6 Desistens ab accusatione Turpillani, non incidit in Turpillianum. in. l. accusatorum. §. suspecti. ff. senatus. Turpillia. nu. 3. fo. 190.

6 Desistere seu renunciare processui iam inchoato, an impediat iudicem prosequi super eodem processu. in. l. si maritus. §. si negauerint. ff. ad le. iul. de adul. & sup. nu. 1. fo. 172.

6 Desistere seu renunciare, pacisci seu transigere super processu, quando faciat reum haberi pro confesso. in. l. si maritus. §. si negarerint. ff. ad le. iul. de adul. & sup. nu. 2. fo. 172.

6 Desistere ante sententiam licet in falsi crimine, in. l. athaletis. ff. ad lega. Cor. de fal. nu. 1. fo. 185.

6 **Doctor** conductus ad legendum, vel aduocatus sub certa pensione menstruatim, vel quolibet anno soluenda, si moritur, an hæredes eius pro illo mense tantùm debent habere, vel pro toto anno? in. l. præses. §. diuus. ff. de va. & extraor. cog. nu. 17. fo. 251.

7 Doctor, vel miles quòd non teneatur vocare vxores dominas. nu. 1. donationes. nu. 1. C. de dona. inter virum & vxo. fo. 185.

3 Doctor doctoratus corruptela doctorum, non dicitur doctor, & caput doctoris honorat̃ bireto in signum certaminis loco coronę. i. l. athletę. nu. 1. ff. de excu. tuto. fo. 82.

3 Doctor legum minor annis. xxv. deceptus in integ. non restituitur. in l. sed & si reprobari. nu. 3. ff. de excu. tuto. fo. 82.

1 Doctor maior. 17. annis ꝙ habeat iurisdictiōem in scholares. in. l. qui fidem. §. initium. nu. 3. ff. de postulando. fo. 97.

7 Doctoratus quòd sit dignitas. in. l. hæc quæ necessariò. nu. 10. C. de nouo codice faciendo. fo. 3.

Doctor qui legit per vigniti annos efficitur comes. ibi. nu. 11.

Doctoratus est dignitas, in. l. omnes. la. 3. nu. 3. C. de decurioni. & eorum filijs. lib. 10. fo. 21.

1 Doctores & præsidentes alicui collegio, licet habeant iurisdictionem: tamen non habent certum locum maiorum. in. l. si se subijciant. nu. 8. ff. nau caup. stab. fo. 152.

Doctores legum habent immunitatem, etiam à patrimonialibus. in. l. medicos. nu. 1. C. de professor. & medi. li. 10. fo. 27.

Collecta non potest imponi doctoribus. ibi.

Doctores non possunt capi personaliter: nec aliquo modo vexari. ibi. nu. 2.

Doctores debēt præcellere alios in moribus & scientia. in. l. magistros. nu. 1. C. de professori. & medi. li. 10. fo. 28.

Doctores debent esse approbati. ibi. nu. 2.

Doctores legentes in ciuitate perusij, gaudēt priuilegio legis, Grammaticis. in eadem. l. nu. 1. C. de professo. qui in vrbe constan. docent. libro 12. fo. 57.

Doctores nouem debent esse in approbando vnum doctorē. ibi. nu. 3.

Ciuitas perusina habet priuilegium quòd quatuor doctores sufficiant excepto præsentante in approbatione doctoratus. ibi.

3 Doctores legum quare non excusantur vbi non docent. in. l. sed & reprobari. §. amplius. nu. 5. ff. de excu. tut. fo. 82.

Doctores anti qui præferuntur nouis: & qualiter intelligatnt remisiuè. in. §. audient. numero. 3. in authen. de defenso. ciuita. fo. 17.

Doctores confinati, & reuocati, non habent priuilegia collegij. in. l. lege quibus. numero. 2. C. de his qui in exilium. libro. 10. folio. 20.

Doctores debent habere virtutem fortitudinis. in. l. reddatur. nu. 2. C. de professori & medi. li. 10. fo. 28.

Doctores requiruntur iu approbatione alicuius doctoris. in. l. si eius. nu. 1. C. de professoribus & medicis. li. 10. fo. 28.

1 Doctori attestanti de cōsuetudine creditur. in. l. de quibus. nu. 21. ff. de legi. & sena. fol. 21.

8 Doctori si occasione salarij consilij debet dari aureus pro centenario: non doctori verò floren⁹ rhemensis, & si causa commissa sit non doctori, qui consuluit, factus doctor, an debeat habere aureum, vel florenum? in. l. præcipimus. §. sanè si illustrium. nu. 1. C. de ap. & consul. fo. 85.

5 **Dolo** desijsse possidere dicitur ille, cui fuit nuntiatum, ne alienaret. quia intendebat nuntians contra eum agere ad rem: & tn̄ alienauit. in. l. nō solū. §. morte. nu. 43. ff. de noui operis nuntia. fo. 19.

Et ibid. habes intellectum ad leg. 2. §. quod fal. tut. aut.

1 Dolus commissus quando videtur remissus per simplicem remisionē

in.l.pomponius.nu.7.ff.de neg.gest.fo.117.
1 Dolus quod operatur in constitutione actus, id operatur in eius destructione in actionibus bonę fidei.ibidem.nu.8.
1 Dolus quomodo possit dare causam gestioni ibi.nu.9.
5 Dolus semper videtur exceptus in mandato.in.l.qui fundum.§.procurator.nu.3.ff.pro empto.fo.114.
2 Dolus dans causam contractui pignoris, quòd annullet ipsum ipso iure in.l.si rem alienam.§.omnis.nu.1.ff.de pigno.actio.fo.85.
1 Dolus si dat causam contractui bonæfidei contractus est nullus si contractui stricti iuris, valet, sed agitur actione de dolo.in.l.& elegāter.nu.4.ff.de dolo malo.fo.129.
6 Dolus tertij an faciat rescindi contractum?in.l.inter stipulantem.ff.de oblig.nu.5.fo.32.
1 Dolus dans causam contractui bonę fidei, reddit ipsum nullum ipso iure.in.l.in causæ.ij.nu.ff.de mino.xxv.an.fo.134.
7 Dolus quando in omnem euentum est bonus, permittitur.in authen.in gresii.nu.22.C.de sac.san.eccle.fo.19.
1 Dolus tertij nocet, quando ex aliqua causa ille tertius reputatur idem ꝙ contrahentes.in.l.& eleganter.nu.3.ff.de dolo malo.fo.129.
3 Dolus præsumitur eo ipso ꝙ quis omittit capere ex institutione. & capit ex substitutiōe alteri⁹.in.l.iulian⁹.nu.1.ff.si quis omis.cau.te.fo.191.
2 Dolus commissus in vendendo rem, quòd non purgetur eam redimendo.in.l.depositum.§.si rem.nu.1.ff.depositi vel contra.fo.101.
7 Dolus dans causam trāsactioni, quādo reddit eam nullam.in.l.sub prætextu.nu.4.C.de transa.fo.65.
7 Dolus quando videatur remissus in generali transactione.in.l.actione.nu.3.C.de transact.fo.60.
Dolus si committatur in transactione, vt quia inductus fuit dolo aliqs ad transigendum, quòd agatur actione de dolo.ibi.nu.4.
Dolus quando committitur, in non obseruando promissa in transactione, an agi possit de dolo.ibi.nu.5.
6 Dolus aduersarij qualiter probetur?remissiuè.in.l.si quis cum aliter.ff.de ver.ob.nu.2.fo.18.
5 Dolus authoris ꝙ noceat habenti causam lucratiuam.in.l.meuia.§.fundus.nu.2.ff.sol.mat.fo.31.
7 Dolus quibus casibus inducat condemnationem.in.l.si in cursu.nu.4.C.depositi.fo.171.
8 Dolus cum dolo non compensatur, si quis me expulit eundem & ex interuallo expulerim.in.l.rectè.nu.11.C.vnde vi.fo.94.
2 Dolus, quòd sit culpa leuissima. & quid sit dolus. & quid lata culpa.in l.quòd nerua.nu.10.11.12.&.13.ff.depositi vel contra.fo.105.
Dolus verus & dolus præsumptus, quomodo inducatur, & ex quibus probetur.ibi.nu.14.
Dolus verus & dolus præsumptus quomodo differant.ibi.nu.15.
1 Dolus est genus, fraus species.& quæ differentia inter dolum & fraudem.in.l.iurisgentium.§.sed si fraudandi.nu.1.ff.de pactis.fo.83.
1 Dolus vel metus non præsumitur illatus vbi est iusticia vel præsentia consanguineorum.in.l.nō est verisimile.nu.2.ff.quod met cā.fol.128.
3 Dolus an sit crimen?in.l.quamuis.nu.1.ff.de fideiusso.tuto.fo.78.
5 Denuntiatio fienda alicui, dicitur posse fieri, quando est eodem territorio.in.l.j.nu.3.ff.pro suo.fo.115.
1 Destruens citationes positas in loco publico punitur extra ordinariè.in.l.serui quoqꝫ.nu.2.ff.de iuris.omnium.iudi.fo.51.
4 Detentatio habet vim traditionis, cum testator legat fundum ei qui nullum detinebat.in.l.cui vsusfru.§.colono.nu.1.ff.de vsufr.leg.fo.73.
7 Detentatio hæreditatis facta, per filium longo tempore, facit præsumi iussum præcessisse.& conditionem obscuram.in.l.si filiussa.nu.1.C.de petitio.hæredita.fo.124.
5 Detentatio, quòd sit facti, & quòd non diuidatur in ciuilem, & naturalem.in.l.j.nu.13.ff.de acqui.pos.fo.18.
Detentatio, vt illa, quam habet colonus, quòd fit de iuregentium, illa quam habet missus in possessionem, de iure ciuili.ibi.nu.16.
5 Detentatio acqritur quando deuentum est ad possessionem.in.l.j.nu.22.ff.de acqui.posses.fo.81.
Detentatio non acquiritur ex aspectu, etiam si prætoris & executoris interueniat.ibi.nu.23.
Detentatio potest annimo retineri, quādo custodia illius rei per absentem retinetur.ibi.nu.27.
5 Detentatio, quando possit esse apud plures insolidum.in.l.possideri.§.ex contrario.nu.16.ff.de acquir.pos.fo.85.
4 Detentus in carcere ex causa iniusta, an possit ex iusta ibi recommendari?remissiuè.in.l.ludo.§.si sub ea condit.nu.2.ff.de bo.poss.contra tab.fo.166.
7 Detentus iniustè à potestate, si fugit, non tenetur.in.l.vis eius.nu.1.C.de proba.fo.145.
6 Detentus in carcere per potestatem pro aliquo delicto, quòd potest ibi recommendari per Capitaneum pro alio delicto: debet tamen processus potestatis primò inchoatus prius expediri.in.l.si cui.§.sacrilegium ff.de accu.& inscri.nu.5.fo.159.
6 Detentus in carceribus si citatur, potest comparere per procuratorem, & si non comparet, est contumax.in.l.is qui reus.ff.de publi.iudi.nume.14.fo.151.
Detineri quando quis possit pro debito priuato?in.l.nemo.nu.3.C.de exact.tribut.lib.10.fo.14.
5 Detinens tantum non potest sibimet vnam rem tradere, nec causam possessionis mutare.in.l.j.nu.19.ff.de acqui.pos.fo.81.
1 Determinata in actibus viuentium non trahuntur ad actus defunctorum.in.l.exceptum.nu.4.ff.commu.præd.fo.188.
3 Determinationem.l.si habeamus vnde processerit, amplius nō est inuestigandum.in.l.Gallus.§.si eius.nume.2.ff.de liberis & posthumis.folio.112.
6 Determinationes plures vbi respiciunt verbum, quælibet determinat verbum.in.l.prætor.la secunda.§.si quis aduentu.ff.vi bonor.raptorū.nu.2.fo.136.
4 Detractio quantitatis si fiat de fundo legato, quòd valeat, si non est minima.in.l.detrahere.nu.1.ff.de adimē.leg.fo.103.
3 Deuoluatur quòd sit verbum commune.in.l.centurio nu.54.ff.de vul.& pup.sub.fo.150.
1 Deus potest aliquem decipere.in.l.hoc edicto.§.non fuit.ff.de dolo.nu.3.fo.128.
7 Deus nec lex potest facere, quòd illud quod est factum, nō sit factum.in.l.nō dubium.nu.14.C.de legi.& consti.prin.fo.33.
Et vbicunqꝫ aliquid potest fieri, non recurrimus ad fictionē.ibi.nu.15.
1 Deus fecit hominem vt dominetur omnibus alijs rebus.in.l.seruitutes.nu.1.ff.de seruitutibus.fo.183.
3 Dicens se possidere domum pro sua legitima an releuetur, ne videatur adire.in.l.gerit.nume.22.ff.de acquiren.posse.fo.183.
1 Dicere de Perusio comprehendit plures personas, quàm dicere perusinus.in.l.si possessor.§.ait senatus.nu.1.ff.de peti.hære.fo.168.
Dicere pro homine, idem est, quòd pro quolibet homine.in.l.per annos.nu.1.C.de metalla.& metal.lib.xj.fol.36.
4 Dicta in præfationib⁹ in contractibus an videantur repetita in sequētibus.in.l.licet.nu.10.ff.de legatis primo.fo.20.
Dicta in vno contractu, quando videantur repetita in eo, qui loco eius substituitur.ibi.nu.11.
4 Dicta in principali, an dicantur in fideiussore repetita.ibi.nu.13.
1 Dicta.s.in adiudicatione quòd habeant locum in eo qui prouocat ad diuisionem.in.l.si pignori res.nu.7.ff.familiæ ercis.fo.195.
3 Dicta in hac.l.in prodigo:ꝙ habeāt locum in furioso.in.l.is cui.nu.3.ff.qui test.fa.pos.fo.98.
6 Dicta vel qualitas apposita in præcedentibus, quando videatur in sequētibus repetita?in.l.qui romæ pecuniā.§.Chrysogonus.ff.de verb.obli.nu.4.fo.50.
6 Dicta in vno capitulo, quando intelligantur repetita in sequentibus.in l.prætor.la.ij.§.eritqꝫ hæc differentia.ff.vi bono.cap.nu.1.fo.136.
3 Dicta in aditione intelliguntur in repudiatione.in.l.is qui putat.nu.6.ff.de acqui.hære.fo.170.
5 Dicta in.l.qui alienum fundum.ff.de donatio.non habent locum in personis, quibus bona damnatorum hodie applicantur, & non fisco.ibidem.nu.20.fo.65.
5 Dicta in hoc.§.quod deiecto colono dominus videtur deiect⁹.intellige in colono & ꝓcuratore quouis, qui nomine dominij retinet.nō in fructuario.l.prætor ait.§.non alij autem.ff.de vi & vi armata.nu.3.fo.153.
1 Dicta in.l.extenduntur ad omnes res, casus, & personas, in quibus est eadem ratio.in.l.item veniūt.§.ait senatus.nu.1.ff.de peti.hære.fo.67.
7 Dicta in præcedentibus, intelliguntur in sequentibus repetita.in.l.transigere.nu.21.C.de transactio.fo.64.
5 Dictio vt, quòd inducat modum.in.l.qui absenti.§.si quis possessiōem nu.1.ff.de acquiren.possessio.fo.96.
Et dictio, ne, quòd in dubio inducat modum:& conditionē inducit, qñ apponitur aliquid, quod sit explicandum, ante, quàm quis cōsequatur emolumentum.ibi.nu.2.
4 Dicta in trebellianica habent locū in falcidia, & quādo non.in.l.in quartam.nu.1.&.4.ff.ad legem falci.fo.140.
6 Dicta in persona principali, an intelligantur in ꝓsona adiecta repetita?in.l.si seruus aut filiussa.§.cum mihi aut Titio.ff.de ver.ob.nu.2.fo.57.
6 Dicta in præfationibus, an intelligantur repetita in sequentibus.in.l.titia, quæ.§.idem respondi.ff.de ver.obl.nu.1.fo.54.
4 Dicta in.l.interpretata, videntur repetita in.l.interpretante.in.l.nihil.nu.1.ff.de coniungen cum emanci.fo.177.
Dicta in.l.interpretata, intelliguntur repetita in lege interpretante.in auth.de fi.ante dota.iust.na.nu.1.fo.20.
7 Dicta in præcedentibus, propter odium non censentur repetita in sequentibus, & quando censeantur repetita.in.l.per retentionem.nu.1.&.3.C.de vsuris.fo.168.

In prælectiones Bart.

7 Dicta in lege cum apud.C.de testibus.in examinatione testiũ coram arbitro,habent ṕterea etiam locum in arbitratore.ibidem. nu.4.fo.154.

5 Dicta testium quando perempta instãtia pereant?in.l.ait prætor.ff.quæ in frau.credi.nu.2. fo.143.

1 Dictio ad significat propinquitatem per duos pedes vel vnum in.l.quidã iberus.nu.3.ff.de ser.vrb.prędi.fo.185.

3 Dictio non tamen est aduersatiua in.l.omnibus.nu.4.ff. si quis ius dicẽ. non obtemp.fo.55.

6 Dictio etiam,est implicatiua.in.l.si contedebat.ff.de fideius. & manda. nu.1.fo.74.

1 Dictio idest,videlicet,& similes,nedum declarant sed etiam restringũt. in.l.legis aquiliæ.nu.2.ff. ad legem aquil.fo.192.

3 Dictio plerũq; denotat regulam.in.l.de omnibus.nu.2.ff.& tute. & ratio.distra.fo.90.

1 Dictio donec dum vel quandiu an faciant conditionem vel modum in l.seruitutes.ij.nu.2.ff.de serui.fo.183.

5 Dictio postea, de necessitate non inducit interuallum in.l. quoties.§.si quis ita.nu.1.ff.de hære.insti.fo.125.

4 Dictio cum,dictio &, & dictio si, quomodo] differunt:remissiuè in.l.si quis legauerit.nu.1.ff.de lega.j.fo.29.

4 Dictio cum magis coniungit & repetitionem inducit quam dictio & in.l.qui vnum.§.cui dul.numero.2.ff.de triti.vino & ole.leg.fo.80.

7 Dictio prout:quando significat tempus:& quando qualitatem: & ponatur limitatiuè.in.l.edita actio.nu.28.&.29.C.de eden.fo.46.

Dictio nauicularius,tribus modis sumitur in Rubri.de nauiculariis seu naucle.nu.1.lib.ij.fol.33.

Dictio siue de eius natura,verba disiungit.ibidem nu.2.

Dictio.iuxta,quid importet?remissiuè. in authen. vt non luxu.contra natu.nu.8.fo.35.

Dictio mox,qualiter intelligatur.in.§.sederunt.nume.4. in authen. de iudicibus.fo.37.

1 Dictio quodammodo est nota improprietatis.in.l.prætor ait.§. huius edicti.nu.1.ff.de eden.fo.74.

3 Dictio quodammodo quòd sit nota improprietatis in.l. quod si vir.nume.2.ff.solu.mat.fo.33.

4 Dictio &,pro vel in.l.titia cum.§. titia.numero.3.ff.de lega.ij.folio.34.

1 Dictio præter ponitur diuersis modis in.l.sed & hæ.§. præter. nume.5. ff.de procu.fo.107.

3 Dictio & implicat.in.l.titium.numero.2.ff. de admini. ex pericu.tuto. folio.66.

3 Dictio quemadmodum,quomodo ponatur?in rubri.quia.numero.15. ff.solu.matri.fol.2.

4 Dictio si,ponitur pro quia:quando per eam additur aliquid quod de necessitate requiritur.in.l.hæc verba.nu.1.ff.de leg.j.fo.3.

4 Dictio si, pro quia sumitur.ibidem.nume.4.

4 Dictio &,principaliter & per se venit:secus est in dictione cum . ibidẽ. numero.6.

1 Dictio tota.non habet denotare totalitatem circa eandẽ rẽ in.l. si vnus. §.pactus ne peteret.nu.5.ff.de pactis.fo.86.

1 Dictio naturalis relata ad fidem vel relationem,semper intelligitur de iure naturali gentium.in.l.huius edicti.nume.1.ff.de pactis.fo.80.

4 Dictio seu & dictio siue,habent vnam significationem in.l. si is qui ducenta,§.vtrum.nume.2.ff.de reb.dub.fo.106.

Et licet disiungant verba,sensum tamen disiungunt.ibidem. nume.eo.

3 Dictio quasi quòd denotet improprietatem & etiam similitudinem in l.diuortio.§.si fundum.nu.1.ff.solu.matri.fo.10.

4 Dictio &,ampliat,& non restrĩgit.in.l.cum ita.§.in fideicom.nume.2. ff.de lega.ij.fo.33.

3 Dictio quodammodo,denotat improprietatem.in.l.rerum amotarum. nu.j.ff.de actione rerum amo.fo.37.

1 Dictio postea denotat modicum tempus.in.l.ab hostibus.§. sed quod simpliciter.nu.1.ff.quib.ex cau.ma. fo.141.

4 Dictio sed & si ,aduersatur in facto & non in iure.in.l.qui quartam.nume.4.ff.de leg.j.fo.8.

Dictio.prope,quòd refertur ad modicum tempus:puta sex mensium. in.§.si verò autem.nume.1.in authen.de mona.fo.10.

Dictio circa,vel citra,quid importent?remissiuè.ibi.numero.2.

Item dictio,amplius,& si apponatur in libello.ibidem.

4 Dictio ita vti & dummodo an faciant modum in.l.quibus diebus.§.ter milius.nu.4.ff.de condi.& demonstra.fo.123.

4 Dictio postquam importat conditionem ibidem.nume.7.

4 Dictio ne quando est aduerbium an importet modum vel cõditionem. ibidem.nume.8.fo.124.

4 Dictio amplius quando facit comparationem,actus ad actum,nõ inducit repetitionem:secus si rei ad rem in.l. si seruus.§.si ita scriptum.nu.1. ff.de lega.j.fo.26.

4 Dictio plus,idem ĩportat quod dictio amplius.ibidem.nume.2.

2 Dictio,è,est præpositio,& exponitur.pro ex.in.l.bene est : nume.7.ff. de rebus credi.fo.2.

3 Dictio quæ exponitur.idest cuius in.l.non solum.nu.4.ff.so.ma.fol.7.

3 Dictio propè, denotat interuallum per sex menses.in.l. nõ tãtum.§.nã si priorum pupil.nume.1.ff.de excu.tuto.fo.85.

4 Dictio si quando respicit verbum,præsentis vel præteriti tẽporis.tunc nõ facit conditionem.in.l.legata quæ relinquũtur.nume.1.ff. de condit. & demonstra.fo.115.

7 Dictio imò:quòd ponatur correctiuè.in.l.iubemus.§.sane si hæc.nu.4. C.de sacrosan.eccle.fo.23.

3 Dictio tunc denotat extremitatem temporis in.l.tutoribus.nu.1.ff.de testa.tute.fo.52.

4 Dictio sed pro quando.in.l.titio centum.§.titio genero.nu.2.ff. de cõdi.& demonstra.fo.127.

Dictio pro denotat remotionem.in authen.de alie.& emphy. nume.7. folio.55.

3 Dictio sed posita cum copula &,ponit diuersitatem in facto, & identitatem in iure,secus si sine copula.in.l.patris & filij.nume.1.ff. de vulg. & pup.substi.fo.150.

5 Dictio suum,non semper denotat dominium.in.l.is qui.numero.1.ff.de manumissio.fo.75.

3 Dictio tunc denotat extremitatem temporis.in.l.in substitutione.nu.1. ff.de vulga.& pupil.substi.fo.151.

Dictio sæpe,in quot vicibus verificetur?remissiuè.in.§.audient.nu,5.in authen.de defenso.ciuita.fol.17.

Dictio quatenus,ponitur duobus modis.in authẽ.de hære.& falci.numero.1.fo.2.

3 Dictio imo quando stet correctiuè,vel copulatiuè?in.l. si ita scriptum. nume.1.ff.de hære.insti.fo.130.

4 Dictio ne quandoq; modum quandoq; conditionem inducit in.l.cum pater.§.titio fratri.nume.5.ff.de lega.ij.fo.46.

3 Dictio per quod denotet perfectionem in.l.quinquaginta.nu.1.ff.de excusa.tuto.fo.88.

Dictio haud pro non,aut alternatiua.in.§.si verò.nume.3. in authen.de nõ alie.aut permu.fo.13.

8 Dictio vterq;,est collectiua.vter & alter distributiua.in.l. cum quidam. nume.1.& de impu.& ali.subst.fo.24.

6 Dictio cum,adiecta præterito subiunctiui,idem est acsi apposita sit futuro subiunctiui.in.l.centesimis.si ita stipulatus fuero.ff.de verbo.obliga. nume.4.fo.21.

Dictio sicut quòd non faciat omnimodam similitudinem.in.§. sed & si. nume.2.in auth. de instru.caut.& si.fo.34.

7 Dictio nisi,quando ponit,& quando priuat.in.l.actione.nume.1.C. de transactio.fo.60.

Dictio præter quando ponatur exceptiué,& quando ademptiuè.ibidem.numero.2.

3 Dictio quid verificatur in qualibet particula.in.l.si seruum.§. prætor ait.nu.2.ff.de acqui.hære.fo.179.

4 Dictio quo ad,donec,& quandiu quando inducant.conditionem. ibidem.nume.15.fo.115.

4 Dictio dum,quando faciat conditionem.Idem de dictione quousque, quandoq; & quando.ibidem.nume.17.fo.116.

4 Dictio vbi impropriè posita facit conditionem. ibidem.numero.19. folio.116.

4 Dictip quatenus,quandoq; facit conditionem.ibidem.nu.20.fo.116.

Dictio si regulariter facit rem dubiam,in.l.demõstratio.§.quod autem. nu.7.ff.de condi.& demõstra.fo.120.

Dictio quia.ponit rem certam.ibidem.nu.8.

Dictio quoniam,causaliter ponitur.Item dictio quòd, pro quia, dictio cum,ne,& cõiunctiones illatiuæ.ibidem.nu.9.

4 Dictio cum iuncta verbo,præteriti,vel præsentis temporis:vt si dicam, cum frater tuus extra archam sumpserit,cẽtum tibi lego. ponitur causaliter non conditionaliter,& cum verbo futuri temporis, ponitur conditionaliter.ibidem.nu.10.fo.120.

3 Dictio quisq;,& dictio omnis,an differant?& quę de dictione quilibet? in.l.hoc articulo.nume.3.ff.de hære.insti.fo.126.

3 Dictio omnis in singulare est distributiua,in plurali est collectiua. ibidem numero eodem.

3 Dictio quisquam,idem est ꝙ dictio quilibet quia est distributiua.ibidẽ. numero.4.

3 Dictio quisquis est distributiua.ibidem nume.5.

3 Dictio quisq; quare magis sumatur impropriè quàm dictio omnis.ibidem numero.6.

8 Dictio quisquis est distributiua.Et ibidem quòd Martinus de fano effectus fuit frater,de ordine prædicatorum.in.l. si duobus . nume.3.C. de impu.& aliis substi.fo.24.

4 Dictio amplius an inducat repetitionem &.s.eodem lege legata munia in.l.licet.nume.9.ff.de lega.j.fol.20.

4 Dictio quoad,quòd faciat conditionem.in.l.caio.§.imperator.ff.de alimen.& ciba.lega.fo.91.

3 Dicto vnius affirmantis,magis statur,quam duobus,aut tribus negantibus.in.l.temporibus.nu.7.ff.de ventre inspi.fo.43.

Dictio plerunq;,denotat regulam.in authẽ.vt sine prohi.nu.11.fo.45.

Index ſingularium materiarum.

3 Dictio in, quomodo diuerſimodè accipiatur? in.l.gallus.§.ille caſus.numero.2.ff.de lib.& poſthu. fo.114.
1 Dictio quaſi, eſt nota improprietatis.in.l.hoc calore.n.1.ff.de inofficio. teſta.folio.159.
3 Dictio quaſi, eſt expreſsiua veritatis, & quando ſit nota diuinationis? in l.ſi ante nuptias.nume.1.ff.ſolu.ma.fo.8.
4 Dictio pro, quod faciat modum.in.l.lucius.§.a te peto.nu.2.ff.de lega. ſecundo.fo.48.
3 Dictio tanq̃, eſt nota improprietatis.in.l.pater.n.1.ff.de teſt.tute.fo.48.
1 Dictio ſupra ſcriptum, refertur ad proximum capitulum.in.l.qui fidẽ.§.hoc edicto.nu.2.ff.de poſtulando.fo.98.
Dictio ſine, quãdo eſt merè alternatiua, ponitur quo ad ſenſum, & quo ad verba: & quando ad ſenſum tantum, vbi remiſsiuè.in aut.vt omnes obe.iudi.pro.nu.11.&.12.fo.31.
5 Dictio omnis, recipit limitationem de habilitate.in.l.in prouinciali.§.ſi in publico.nu.1.ff.de noui operis nuntia.fo.10.
Dictio eadem, eſt relatiuum ſubſtantiæ identitatis.in.l.ſi quis.§.ſi initiũ. numero.1.ff.de edendo.fo.75.
Dictio quoque, quòd habeat implicare alium caſum.in.§.diſtrahatur. numero.7.in authen.de nuptijs.fo.20.
7 Dictio quẽq;, eſt ſignũ vniuerſale.in.l.ſi creditores.n.1.C.de pac.fo.54. Et dictio quemq̃, eſt ſignum particulare.ibi.nu.2.
4 Dictio etiam, iuncta cum dictione &, an inducat repetitionẽ præcedentis qualitatis.in.l.ſeiæ.§.caio.nu.6.ff.de fund. inſtruct.fo.83.
6 Dictio quoties, quando nulla eſt cauſa, verificat̃ in duabus vicibus. aliâs, intelligit̃ de nullis.in.l.eũ qui certarũ.§.cũ purè.ff.de ver.ob.nu.5.fo.57.
1 Dictio niſi, ꝙ ponat vel priuet, quod in precedenti eſt poſitum, vel priuatum, &.nu.8.& ibi quando conditionem faciat, in.l.ſi eum.§.qui iniuriarum.nu.4.ff.ſi quis cau.fo.70.
1 Dictio ſiue, & dictio abſq;, magis ſeparationem quam exceptionem denotant.ibidem.numero.6.
1 Dictio taxatiua, quomodo differat ab exceptiua? ibidem.numero.6.
1 Dictio præter, quando ponat, & quando implicet? ibidem numero.7.
1 Dictio niſi, quando differat a dictione ſi non? ibidem.nu.8.fo.71.
3 Dictio neq;, eſt copulatiua.in.l.quidam teſtamento.nu.2.ff.de vulga.& pupil.ſub.fo.151.
3 Dictio ſi, non facit conditionem, quando adijcitur ei quod tacitè inerat de neceſsitate.in.l.muto.§.ſub conditione.nu.2.ff.de tute.fo.47.
1 Dictio ſed, poſita cum dictione &, aduerſatur in facto non iure, poſita ſine &, aduerſatur & in iure & in facto, in.l.hoc edictum.nu.3.ff.ne quis eum qui in ius.fo.61.
1 Dictio ſed, iuncta cũ copula &, aduerſatur ad factum nõ ad ius.in.l.ſed et ſi lege.nu.1.ff.de pet.here.fol.168.
3 Dictio a, ponitur excluſiuè.in.l.ſcire oportet.§.aliud etiam.nu.1.ff.de excu.tuto.fo.83.
1 Dictio debet, ponitur pro poteſt, in.l.obſeruare.nu.2.ff.de offi.procõ. & leg.fo.36.
4 Dictio preter excludit eos ad quos refert̃ in.l.ſi ita.nu.1.ff.de leg.j.fo.18.
3 Dictio alius, qñ implicet, in.l.ſed & repro.nu.6.ff.de excu.tuto.fo.82.
3 Dictio vel, ponitur exceptiuè vel expoſitiuè in.l.athlete.§.dat remiſsionem.nu.2.ff.de excu.tuto.fo.82.
3 Dictio quaſi, eſt expreſsiua veritatis in.l.hæc clauſula.§.conſequens.numero.3.ff.de ſuſpectis tuto.fo.72.
1 Dictio omnino, comprehẽdit omnem caſum.in.l.ſi cum exceptione.§.quatenus.nu.1.ff.quod.met.cauſ.fo.127.
1 Dictio cũ, ponitur cõiunctiuè in.l.ſi qs à titio.nu.2.ff.de vſuf.acc.fo.181.
6 Dictio autem, ꝙ aduerſetur his, quę ſunt eiuſdem generis, in.l.mariti.§.eum qui.ff.ad leg.iul.de adul.& ſtup.nu.1.fo.175.
Dictio circa.denotat modicum tempus.in.§.quanta igitur.nu.1.in aut̃. quomodo oportet epiſ.fo.11.
6 Dictio nec, & dictio neq;, habẽt vim aduerbij negatiui copulatiuè.in.l. ſepe ita comparatum.ff.de verb.& rerũ ſignifi.nu.3.fo.256.
7 Dictio mox, importat ipſo iure.in.l.ſi quis maior.nume.10.C.de tranſact.fo.72.
6 Dictio omnis, in ſingulari eſt diſtributiua: in plurali vero collectiua.in l moſchis.ff.de iure fiſ.nu.2.fo.234.
4 Dictio vſq;, quid ſignificet? remiſsiuè in.l.lex falcidia.numero.4.ff.ad l.fal.fo.132.
1 Dictio intra, comprehendit terminum cui apponitur in.l.omnia.nu.2.ff. de officio prefect.vr.fo.22.
2 Dictio ante, & dictio poſt, quomodo intelligãtur.in.l.mutuum damus. §.creditum.nu.7.ff.de reb.credi.fo.5.
4 Dictio &, quòd faciat conditionem.in.l.iulianus.nu.1.ff.de condi.& demonſtra.fo.129.
4 Dictio cum, vbicumque inducit ordinem, quòd faciat conditionem ibidem.numero.2.
3 Dictio non & ſi, ſumitur pro certe in.l.Gallus.§.nũc de lege.nu.2.ff.de lib.& poſthu.fo.113.
Dictio nec: ſi habet copulam incluſam: & reſoluitur in ne non, §.quod autem.nu.12.in authen.de fideiuſ.fo.9.
2 Dictio ſi ſit propter aliquod factum quis contractus erit.in.l.natura lis. §.& ſi quidam.nume.6.ff.de præſcri.verb.fol.135.
Et ſi tibi do, vt alij des, vel in aliquam cauſam cõuertas: quòd ſit contractus innominatus, qui habet ſimilitudinem cum mandato. ibidem. numero.7.
Dictio vbi venit principaliter propter factum: ipſum factum videtur in obligatione & econuerſo.in.l.naturalis.§.quod ſi faciam.ibid.nu.1.
4 Dictio ſiue, & dictio ſeu, non inducunt reſtrictionem in.l.cum quis decedens.§.ex his.nu.1.ff.de leg.ij.fo.57.
5 Dictio penes, hic largius accipit̃.l.pretor ait.ff.de tab.exhi.nu.4.f.147.
1 Dictio item eſt repetitiua.in.l.itẽ in poteſtate.nu.1.ff. de ijs qui ſunt ſui vel alie.fo.25.
7 Dictio taxatiua poſita in lege, extenditur ad alios caſus ſimiles virtute aliarum legum.in.l.ſi quidẽ.nu.2.C.de prædijs & alijs rebus mino. &c. folio.195.
4 Dictio cum & dictio &, appoſita inter res legatas coniungit principaliter in.l.ſi ancilla.nume.1.ff.de lega.j.fo.18.
4 Dictio ne, quando faciat modum, & quando conditionem.in.l.cum tale.§.titius.nu.1.ff.de condi.& demon.fo.128.
1 Dictio huius, denotat principium temporis.in.l.iuri operam.§. huius ſtudij.nume.1.ff.de iuſti.& iure.fo.5.
1 Dictio infra ponitur incluſiuè.vbi ſit latiſsimè interpretatio.in.l.oĩa.§. cum vrbem.nu.12.ff.de offic.præfec.vrb.fo.33.
3 Dictio ſupra, de filio exhæredato, an habeat locum, ſiue bona ſiue mala mente ſit exhæredatus? in.l.moribus.nume.22.ff.de vulga. & pupil. ſubſti.fo.140.
1 Dictio quaſi, eſt nota improprietatis.in.l.qui trãſigit.nume.1.ff.de trãſactionibus.fo.94.
6 Dictio quamuis, aduerſatiuè ponitur.in.l.pretoriæ.nu.2.ff. de præto.ſtipula.fo.104.
7 Dictio aut, conſtituit duos reos inſolidum.in.l.ſi quando.nu.1.C. de cõſtituta pecunia fo.142.
2 Dictio cum, facit principaliter diem: ſecundariò conditionem: dictio ſic conditionem: ſecundario dum.in.l.nam & ſi cum moriar.nu.2.ff.de cõdi.indebi.fo.51.
6 Dictio ab, denotat ſeparationẽ.in.l.ſi ex duobus.ff.de duo.re. cõſti.nume.2.fo.62.
3 Dictio vterq̃, eſt diſtributiua duorum.in.l.& ideo ſi poſt.§.itẽ ſi ſeruus. nume.1.ff.rerum amo.fo.37.
3 Dictio & cætera, inducit repetitionem omnium dictorum in præcedenti.in.l.Gallus.§.idem credendum.nu.2.de lib.& poſthu.fo.109.
3 Dictio & cætera, poſita in inſtrumento imperfecto in prothocollo reperto quid importet.ibidem.nu.3.
Dictio & infra, quid importet.ibidem.nu.5.
7 Dictio etiam implicat.& quid implicat hic.in.l.cauſam.nume.4.C.etiã per procura.cau.reſt.in integ.&c.fo.101.
4 Dictio cum, in his quorum natura eſt, vt vna res alteri accedat cõiũgit acceſſoriè, in alijs principaliter.in.l.ſeruo legato.numero.3.ff.de pe.leg. folio.84.
6 Dictio quis, vel qui, iũcta verbo futuri temporis facit conditionem, & ſecũdario, nõ principaliter.in.l.ſi ita qs promiſ.ff.de ver.ob.nu.2.f.54.
6 Dictio ſi, facit principaliter conditionem: dictio cum, tẽpus.in.l.ſi quis ita promiſ.ff.de verb.oblig.nume.1.fo.54.
7 Dictio ſeu, quomodo ponatur, & de eius natura.remiſsiuè.in.l.generali.nu.2.C.de ſacroſan.eccle.fo.18.
5 Dictio item, inducit continuationẽ, quando adijcitur præcedentibus & adijcitur noua oratio in ſe perfecta omni perfectione.in.l.prætor.nu.1. ff. de publicanis & vectigalibus.fo.51.
Item inducit repetitionem, quãdo p eam adijcitur oratio non perfecta, ſed defectiua ex parte appoſiti, vel ex parte verbi.ibi.nume.2.
6 Dictio cum, adiecta futuro indicatiui facit ſtipulationem non valere: ſecus ſi adijciat̃ futuro ſubiunctiui: quia valet. Et quæ ſit ratio differentiæ? in.l.centeſimis.§.ſi ita ſtipulatus fuero.ff.de verb.oblig.nu.1.fol.20.
Stipulatio cum volam, an valeat? ibidem.
3 Dictio ſed cum, exponitur pro quando, in.l.ſi conſtante.§.ſi exhæredato.nu.4.ff.ſolu.mat.fo.22.
5 Dictio verò, poteſt aſſumi, vt coniunctio, & vt nomẽ.in.l.ſi quis ante.nume.4.ff.de acqui.poſ.fo.87.
6 Dictio ex, denotat cauſam remotã: licet regulariter denotet cauſam proximam.in.l.prætor.§.1.ff.de incen.rui.nau.nu.1.fo.136.
Idem in dictione, de.ibidem.
6 Dictio poteſt, quod magis actum, quàm potentiam denotet.in.l. ſi quis apud aliquem.§.ſi reus.ff.iudica.ſol.nu.1.fo.109.
4 Dictio vſq;, quomodo ſumatur, vide ad plenũ, in.l.patronus.§. ſempronio.nu.1.ff.de lega.iij.fo.56.
6 Dictio tũc, denotat extremitatẽ tpis.ĩ.l.ĩ illa ſtipulatio.ff. de ver. oblig. nume.3.fo.11.
6 Dictio altera, quam naturam habeat? in.l.ſi quidem.§.quod in ſentẽtijs. ff.quando appel.ſit.nu.1.fo.22.
6 Dictio dena, intelligitur de.xx.etiã in ſtatuto pœnali: & appoſita in ſtipulatione

pulatione annua intelligitur de decem.in.l.si quis cum aliter.§.eum qui ita.ff.de verbo.obli.nu.2.fo.18.
6 Dictio ante Calendas,intelligitur finitas.in.l.qui ante cal.ff.de verb. obli.nu.1.fo.12.
Testes non sunt contrarij,si vnus dicit,ante calendas,& alter die Calendarum.ibidem.
6 Dictio quodammodo,est nota improprietatis.in.l.eadem.§.cato.ff. de verbo.oblig.nu.10.fo.6.
Dictio alius,implicat: nisi id quod pręcedit se non cõpatiatur cũ eo cui datur pro Relatiuo.in authẽ.vt defunct.seu fune.eo.nu.2.fo.28.
1 Dictio postq̃ non inducit conditionem sed modũ.in.l.si filius.numero.1.ff.de dolo malo.fo.131.
5 Dictio vel,apposita vni orationi vel dictioni tantum sumitur pro saltem in.l.sæpissime.nu.7.ff.de iure codi.fo.197.
5 Dictio etiam est implicatiua in.l.suus quoq;.numero.4.ff.de hære. insti.fo.122.
4 Dictio ex licet denotat causam proximam ponitur etiam pro dictione propter.in.l.cũ filius.§.hæres meus.nu.2.ff.de leg.secundo.fo.43.
Dictio sæpe,in duabus,vel tribus vicibus verificatur.& de dictione sępius.in.§.quoniam verò.nu.36.in authen.de testibus.fo.43.
Dictio etiam quòd implicet casum contrarium.in.§.& iudicare.numero.5.in authen.de defenso.ciuit.fo.17.
4 Dictio in his.facit repetitionem pręcedentium cum omnibus suis qualitatibus.in.l.si qs seruũ.§.si cui certã.nu.5.ff.de leg.secũdo.fo.31.
3 Dictio ad ponitur pro iuxta.in.l.militis codicillis.nu.1.ff.de mili. test.fol.165.
Dictio vsq;.quòd includit terminum tantum,cui adiungitur.& quãdo ponatur etiam exclusiuè?remissiuè.in authẽ.vt ab illust.& super illust.numero.1.fo.30.
1 Dictio vsq̃ denotat cohęrẽtiam,& quomodo ponat?in.l.meminisse. numero.1.ff.de officio procon.& leg.fo.30.
7 Dictio donec,importat quandam conditionẽ extẽsiuã & de ista dictione remissiuè.in.l.ambiguitatẽ.nu.2.C.de vsufr.& habita.fo.128.
4 Dictio si,quando respicit verbum futuri temporis:an & quando faciat conditionem.in.l.lega.quæ relin.ff.de condi.& demonst.fo.115.
4 Dictio si pro quamuis ponitur improprie.ibidem.numero.4.
4 Dictio si adiecta orationi quæ est certa, vel pro certa debet poni. accipitur pro quia.ibidem.numero.5.
4 Dictio & si,pro quamuis ibidem.nu.5.
Et etiam quando vnitur copulę ibidem.
4 Dictio si quòd faciat conditionem expressam.dum facit conditionẽ. ibidem.numero.7.
4 Dictio si,& cum quomodo differunt?ibidem.numero.9.
4 Dictio nisi quando faciat conditionem tam in vltimis voluntatibus quàm in contractibus?ibidem.nu.10.
4 Dictio alioquin non solum orationem conditionalem facit:sed in seipsa orationem continet:& inducit conditionẽ contrariã.ibi.nu.11.
4 Dictio aliàs quando conditionem faciat?ibidem.nu.12.
4 Dictio siue,est disiunctiua,& posita inter duas orationes futuri temporis inducit conditiones disiunctiue.ibi.nu.13.
1 Dictio bestia, intelligitur de fera.in.l.qui fidem,§.renouet.nu.1.ff. de postulando.fo.97.
4 Dictio taxatiua dumtaxat:in legato inducit ademptionẽ in residuo. in.l.si quis ita.§.cum titio.nu.1.ff.de adi.lege.fo.101.
Et idem in dictione solum.
1 Dictio quoq; est implicatiua sicut dictio etiam in.l.labeo.nu.1.ff.de pactis.fo.80.
6 Dictio vt,iuncta cum dictione si,vel cum ablatiuis absolutis facit cõditionẽ in.l.sub conditione.ff.de solut.& lib.nu.8.fol.88.
3 Dictio palam quomodo capiatur.in.l.hęredes palam.nume.1.ff.que test.fa.pos.fo.100.
3 Dictio mox quomodo capiatur.in.l.fructus.nu.9.ff.solu.mat.fo.8.
4 Dictio itẽ,an semp repetat?in.l.ĩ repetẽdis.nu.1.ff.de leg.tertio.f.60.
4 Dictio rursus verificatur in duabus vicibus:& quid importet:& idẽ de dictione quoties,quotiescunq; , & iterum.in.l.fideicom.§.si quis decem.numero.1.ff.de lega.tertio.fo.52.
1 Dictio ex,denotat principium temporis.in.l.ex hoc iure.nu.1.ff.de iustitia & iure.fo.7.
3 Dictio potest,an importet necessitatem?in.l.testamentum.nu.1.ff.de iniusto.rupto testamento.fo.115.
3 Dictio perinde est nota similitudinis in.l.qui à patre.nu.1.ff.de con firman.tuto.fo.52.
4 Dictio quin,quomodo sumatur?in.l.non dubium.nu.1.ff.de leg.tertio.fo.51.
2 Dictio ad,facit modum, in.l.insulam.§.quidam.nu.1.ff.de locato.& conducto.fo.133.
5 Dictio autem,quando ponatur inceptiuè,quãdo restrictiuè, quãdo aduersatiuè,& quando correctiuè.in.l.hoc amplius.§.de his autẽ.numero.1.ff.de dam.infecto.fo.30.
6 Dictio sinautẽ,pro certè.in.l.diui.seuerus.ff.de requi.re.nu.1.fol.192.
6 Dictio quantum,refertur ad quantitatem,non ad speciem.in.l.stipulationum quædam.ff.de verbo.obli.nu.1.fo.30.
4 Dictio autem pro certe.in.l.non tantum.§.si duos.nu.2.ff.de bono. possessio.contratab.fo.166.
4 Dictio post facit conditionem magis quàm dictio cum.in.l.si cui legetur.§.hoc autem legatum.nu.2.ff.de legatis primo.fol.15.
6 Dictio incontinenti,qualiter accipiatur.in.l.stipulatio nõ potest.§. si præsens.ff.de verb.obli.nu.3.fo.2.
6 Dictio sed, aduersat ad præcedentia.in.l.qui vsumfructũ.ff.de ver. obliga.nu.1.fo.23.
Nouatio qñ locũ habeat?& in eius materia tria iura considerant.ibi.
Dictio ad ponitur pro iuxta,in.§.ad hęc.nu.5.in authen.de appella. & intra quę.tem.fo.23.
Statutum puniens insultum factum ad domum verificatur in insultu facto iuxta domum.ibidem.
3 Dictio pręter ponitur exclusiue in.l.si tutor.§.si tutori.nu.3.ff.de tute.& ratio.distr.fo.92.
5 Dictio vel alternatiue ponitur:quando ponitur inter plura,si apponitur vni implicatiue.in.l.supra iter.§.officium.nu.3.ff.de aqua.plu. arcenda.fo.49.
4 Dictio tunc denotat temporis extremitatem in.l.vxori vsumfructũ numero.2.ff.de vsufru.lega.fo.73.
Dictio haud,cum aspiratione,ponitur pro non.in.l.non alios.numero.2.C.quibus muneribus excusant.lib.10.fo.28.
2 Dictio de quòd denotet causam proximam & materialem.in.l.j.§.si plures.nu.4.ff.de exercito.actio.fo.91.
Dictio cum,quid importet,quando ponitur vt aduerbum , quando vt coniunctio,& quando vt propositio.ibid.nu.5.
8 Dictio secundùm,quòd non faciat conditionem in.l.si testamentũ. numero.1.C.de insti.& substi.fo.21.
7 Dictio plus,refertur ad modicũ.in.l.si quis in suo.nu.2.C.de inofficio.testa.fo.122.
7 Dictio ex,denotat causam proximam.in.l.non dubium.nu.23.C.de legi.& consti.prin.fo.33.
Et dictio ob,denotat causam remotã , sicut dicti opropter.ibi.n.24.
7 Dictio illico,quàm celerrime,& quàm citius,quid operentur.in.l.si quis.nu.2.C.depositi.fo.171.
Dictio extra & dictio pręter,an ponantur inclusiue , vel exclusiue? in.§.quoniam autem.nu.1.in authen.quibus mo.natu.effi.le.fo.32.
4 Dictio cum,& dictio & quando sunt positę in actu administrationis non ęquiparantur in.l.creditor.§.titia.nu.2.ff.de libera.lega.fo.100.
4 Dictio cum sicut dictio ex in dubio cadit inter diuersa.in.l.si is qui ducenta.nu.1.ff.de rebus dub.fo.106.
4 Dictio &.quòd sit implicatiua.in.l.carbonianũ.§.si duo.nume.1.ff. de carboniano edicto.fo.178.
4 Dictio donec,& quousq; principaliter denotant tempus,secundariò cõditionem,sicut dictio cum.in.l.centesimis.§.si ita stipulatus fuero. ff.de verbo.obli.nu.5.fo.21.
Dictio vir.qualiter accipiatur?in.l.si vt proponitis.nu.41.C.de dignitatib.lib.12.fo.53.
5 Dictio de,quòd denotat rationem remotã.in.l.si finita.§.deinde ait, numero.1.ff.de dam.infecto.fo.33.
2 Dictio vt,inducit modũ in.l.si societatem.§.arbitrorũ enim.nu.1.ff. pro socio.fo.113.
5 Dictio plurium.quo ad minus,significat,tres,in.§.& quod sæpę.numero.7.in authẽ.de triente & semisse.fo.19.
3 Dictio si apposita rei quę est de p̃sen.& certa resoluitur in quia in.l. lucius.numero.14.ff.de vulg.& pupil.sub.fo.157.
5 Dictio certe,quòd ponatur aduersatiue:& etiã correctiue.in.l.quod conditionis.nu.1.ff.de mor.cau.dona.fo.74.
1 Dictiones exceptiuę sunt tres pręter,nisi,& pręterquam in.l.si eum. §.qui iniuriarum.nu.6.ff.si quis cau.fo.70.
3 Dictiones æque,& ęquis portionibus quid denotent?in.l.interdum. ff.de hære.insti.fo.125.
Dictiones taxatiuę appositę orationi affirmatiuę affirmãt illud quod
1 ponunt & excludunt & negant omne aliud.in.l.Omnibus.nu.1.ff.si quis ius dicenti non obtemp.fo.55.
1 Dictiones taxatiue appositę orationi negatiuę positum affirmant:& implicant illud de quo minus videbatur inesse.ibidem.numero.3.
4 Dictiones quousq̃,tandiu,& similes siue à lege siue ab homine prolatę,qualiter capiantur.in.l.si filiussa.§.quando impẽdente.nu.2.ff. ad senatusconsult.tertullianum.fo.180.
2 Dictiones si,& cum,quando differre dicantur.in.l.qui promisit.numero.1.ff.de condi.indebi.fo.61.
5 Dictiones eatenus,& quatenus,sumuntur vel causatiue.vel temporaliter:vel quantitatiue.in.l.j.nu,22.ff.de no.ope.nun.fo.4.
4 Dictionis hoc amplius qualis sit effectus in.l.si tibi pure.nu.1.ff.de leg.tertio.fo.60.
8 Dictionis quòad ,quandiu,donec,& dum,quòd faciant conditionẽ in.l.q̃uis.nu.1.C.de legatis.fo.40.

Index ſingularium materiarum.

4 Dicto vnius teſtis ſtatur ex diſpoſitione teſtatoris in.l.theopompus.nu.1.ff.de dote prele.fo.77.

5 Dicto proprio creditur in dependentibus ab animo dicentis in.l.celſus.nume.6.ff.de vſucap.& vſurpa.fo.108.

Scire autem quis preſumitur, de quo fama eſt.ibidem.

6 Dicto ſolius interpretis ſtatur.in.l.ſtipulatio non poteſt.§.eadẽ.ff. de verbo.obli.nu.2.fo.3.

4 Dictum reſtringitur per rationem.in.l.cum pater.§.dulciſsimis.numero.1.ff.de lega.ſecundo.fo.45.

3 Dictum duorum teſtium, an eneruetur per dictũ vnius dicentis contrarium? remiſsiuè in.l.temporibus.nu.6.ff.de ventre inſpi.fo.43.

5 Dictum teſtis dicentis omnes aliquid dicere: intelligitur omnes ſcilicet de hoc loquẽtes, in.l.j.§.nũtiatio.nu.25.ff.de noui.ope.nun.fo.6.

Dictum in.l.interpretata, ꝙ ſit in.l.interpretante.fo.45.

1 Dictum in vna lege non videtur repetitum in alia ſeparata.in.l.pretor ait.nu.5.ff.ad.l.aquil.fo.193.

Dictum generale ad extraordinaria non extenditur.in.l.ſeio.§.medico.nu.1.ff.de annu.leg.fol.68.

1 Dictũ reſtringit̃ ꝑ rationẽ in.l.hæc actio.nu.1.ff.de calũnia.fol.122.

3 Dictum iudicis vel teſtis in morte dicentis tuliſſe ſententiã ꝑ pecuniam vel falſum depoſuiſſe, non præiudicat alijs.in.l.ſi quis in graui.§.ſi quis moriens.nu.1.ff.ad ſenatuſcon.Sylla.fo.194.

4 Dictum quando limitetur à ratione? in.l.pater filium.§.fundum.numero.2.ff.de legatis tertio.fo.57.

1 Dictum in prefationibus quod videatur in ſequentibus repetitũ niſi ex interuallo.in.l.item quia.§.idem iuliano.nu.3.ff.de pactis.fol.80.

Dictum generalis legis, recipit reſtrictionem de habilitate.in authẽ, de nup.nu.3.fo.20.

3 Dictum preualet ſcripto etiam quando ille qui dicit eſt idem qui ſcribit in.l.quoties.§.ſed ſi non.nu.2.ff.de hære.inſti.fo.123.

1 Dies quo celebratur cõtractus opponi debet non quo extenditur ꝑ notariũ in.l.ſi qs.§.ſi initiũ.n.16.ff.de edẽdo.f.76.

Diei omiſsio, quando vitiet ſtipulationem.in.l, ita ſtipulatus.ff.de verbo.obliga.nu.3.fo.41.

1 Dies in inſtrumento appoſitus, an videatur repetitus in omnibus inſtrumentis ſequentibus? ibidem.nu.18.

1 Dies ſi poſitus eſt in medio libri protocolli, eſt communis ad inſtrumenta quæ ſequuntur ibidem.nu.20.fo.77.

1 Dies appoſitus in fine libri quando ſit communis ad omnia inſtrumenta præcedentia.ibi.nu.21.

6 Dies commiſsi delicti ſi apponitur in accuſatione, & non probatur: reus abſoluitur in.l.is qui reus.ff.de publ.iudi.nu.9.fo.150.

Diei variatio facit videri diuerſam rem eſſe, propter temporum variationem.ibidem.

Dies appoſita in vno inſtrumento, quando videatur in alio repetita in authen.vt prepo.no.Impe.nu.16.fo.25.

6 Dies quando eſt incerta, cedit dies obligationis.ſed non venit.in.l. in omnibus.ff.de reg.iur.nu.1.fo.261.

6 Dies in factis eſt de ſubſtantia ſtipulationis.in.l. ita ſtipulatus.ff.de verbo.obli.nu.2.fol.41.

8 Dies legati, quando cedat quo ad trãſmiſsionem.in.l.j.§.& cũ lex. numero.1.C.de cadu.tollen.fo.52.

Dies legati quando cedat quo ad obligationem.ibi.nu.2.

Et quando cedat quo ad tranſlationem dominij.ibi.nu.3.

8 Dies legati in caſibus hic expreſsis cur non cedat, niſi ab adita hereditate, & quid in ſeruitutibus realibus.in.l.j.§.in nouiſsimo. nu.2. &.3.C.de cadu.tollen.fo.52.

2 Dies incertus, quid à conditione diſtet.in.l.nã & ſi cum moriar.numero.1.ff.de con dict.indebi.fo.51.

1 Dies quando incipiat in.l.more romano.nu.1.ff.de ferijs.fo.72.

3 Dies delicti ſi in accuſatione ponatur & non probatur, reus abſoluitur in.l.pantonius.§.rei.nu.3.ff.de acqui.hære.fo.182.

4 Dies vltimi anni an debeat eſſe completus remiſsiuè.in.l.ſi cui legetur.numero.2.ff.de legatis primo.fo.15.

1 Dies inceptus quando habeatur pro completo? remiſsiue ad gl.in.l. deniqꝫ.§.minorem.nu.2.ff.de mino.xxv.annis.fo.132.

7 Dies in lege clauſa in corpore iuris, nõ requiritur: ſecus in priuilegio in.l.hec quæ neceſſario.nu.20.C.de no.codi.fa.fo.3.

6 Dies eſt duplex: naturalis, qui eſt.xxiiij.horarum: & artificialis qui eſt.xij.licet creſcat & decreſcat in.l.vobis, appellatio.§.j.ff.de ver.& re.ſigni.nu.1.fo.254.

1 Dies appoſitus in vna ratione intelligit̃ cõmunis ad omnes ſequentes.& in repe.nu.1.in.l.ſi quis.§.ſi initium.nu.1.ff. de edendo.fo.75.

1 Dies appoſitus in medio libri inſtrumẽtorum intelligitur repetitus in ſequentibus.ibidem.numero.2.

1 Dies appoſitus in fine libri refertur ad precedentia ſi hoc exprimatur aliâs ſecus.ibidem.nu.3.

1 Dies appoſitus in principio ſilze quòd non intelligatur repetitus in alijs, & latius in repe.nu.22.ibidem.nu.7.

Dies legati nõ trahit̃ retro ad tẽpus mortis, vel adite hereditatis.in.l ſi is q pro emptore.nu.47.ff.de vſuca.fo.105.

4 Dies cedit à tẽpe mortis in ſeruitutibus realibus.in.l.ſi fundũ.nu.2.ff. de ſerui.lega.fo.75.

4 Dies impedimẽti, nõ cõputat̃ in termino.in.l.qbus diebus.nu.1.ff.de cõdi.& demõſt.fo.123.

2 Dies qui tacitè ineſt cõditioni, quòd nõ ſit in poteſtate rei vel actoris, ſed lex declarat.in.l.nõ vtiqꝫ.§.ſi quis ita.nu.5.ff.de eo quod certo loco.fo.72.

6 Dies cõmiſsi delicti ꝙ inſeri debeat in accuſatione, qñ in illo die delictum eſt punibile.in.l.libellorũ.ff.de accuſa.& inſcrip.nu.12.fo.156.

Idem in hora.ibidem.

Accuſatus licet regulariter nõ teneatur apponere diẽ & horã cõmiſsi delicti in accuſatiõe tñ ad partis petitionẽ iudex poteſt cogere declarare diẽ & horã, vt reo ſit defenſio nõ tñ cogitur probare.ibid.

6 Dies cõmiſsi cõmunis nõ debet inſeri in accuſatione, & quãdo. in.l. libellorũ.ff.de accu.& inſcri.nu.2.& infrà.12.fo.156.

Dies dati libelli accuſatori nõ apponit̃: ſed notarius apponit.ibidẽ.

3 Dies certus & incertus & cõditio quomodo differũt.in.l.hæreditas ex die.nu.3.ff.de hære.inſti.fo.128.

4 Dies & cõditio appoſita in principali quod videatur repetita in acceſſorio.in.l.licet.nu,12.ff.de leg.j.fo.20.

4 Dies fideicõmiſsi nõ cedit ꝑ ingreſſum religiõis: niſi ingreſſus ſit qs religionẽ fratrũ minorũ.in.l.cũ pater filios.§.hæreditatẽ. nu.2.ff.de leg.ij.fo.44.

Dies appoſita ĩ cõditione an videat̃ repetita in ſubſtitutiõe.ibi.n.15.

3 Dies diuortij ꝙ cõputetur in iſta dilatione quia intelligit̃ de momento ad momẽtũ.in.l.ſenatus.§.ſed ſi maritus.nu.2.ff.de lib.ag.fo.40.

3 Dies datæ dilationis an cõputetur in dilatione? ibid.nu.3.

5 Dies an ſit appoſita cauſa differẽdæ ſolutiõis, vel tollẽde obligatiõis? in.l.obligationũ fere.ff.de act.& ob.nu.1.fo.181.

4 Dies fideicõmiſsi vniuerſalis an cedat ab adita hæreditate.in.l.vbi pure.nu.2.ff.ad ſenatuſcõſul.trebel.fo.148.

7 Dies certa oĩ certitudine quare nõ impedit neceſsitatẽ obligationis tollẽde: ſicut dies incerta.in.l.hæres meus.nu.2.ff.de cõd.& de.f.129.

4 Dies certa à cõditione qualiter cognoſci poſsit? ibid.nu.3.

2 Dies eſt pars ſtipulationis ſicut ſumma.in.l.lecta.nu.23.ff.de reb.credi.folio.21.

1 Dies termini qñ cõputet̃ in termino.ĩ.l.vicena.nu.1.ff.ſi qs cau.f.68.

6 Dies ꝙ nõ debeat inſeri in accuſatiõe: & ſi inſerat̃, an debeat ꝓbari? in.l.denũciaſſe.§.qd tamẽ.ff.ad leg.Iul.de adul.& ſtup.nu.1.f.173.

4 Dies fideicõmiſsi vniuerſalis qñ cedat.in.l.quidem.nu.1.ff.ad ſenatuſ cõſul.trebel.fol.148.

5 Dies & cõſul nõ requirũtur in priuata ſcriptura: in publica ſic.in.l. in ſumma.ex labeo.nu.2.ff.de aqua plu .ar c.fo.47.

4 Diffamare aliquẽ de maleficio quomodo intelligat̃.in.l. turpia.nu.3.ff.de leg.j.fo.16.

6 Differentia qñ ſtipulatio incipit à ꝑcedẽti cõuentiõe, & quãdo à cõditione, vt promittens incidat in pœnam.in.l.ita ſtipulatus.ff.de ver.obl.nu.13.fo.41.

3 Differentia inter extraneũ, & ſuũ, quomodo differũt quo ad trãſmiſſionẽ hæreditatis nõ adite? in.l.ex militari.§.ſi filius. nu.2.ff.de mili.teſta.fo.163.

3 Differentia patrie poteſtatis & emãcipationis nõ eſt ſublata in.l.moribus.nu.7.ff.de vul.& pupil.ſub.fo.139.

1 Differentia inter iudicium vniuerſale & generale: & quæ ſit ratio diuerſitatis.in.l.qua quiſqꝫ.nu.9.ff.de edendo.fo.73.

6 Differentia inter futurũ ſubiũctiui & futurũ indicatiui .in.l.ſi quis ſtipulatus.ff.de verb.obli.nu.3.fo.40.

4 Differentia ſecundũ plus & minus, nõ differunt genere, ſed ſpecie. in.l.ſi nauẽ.nu.2.ff.de fundo inſtructo.fol.84.

8 Differentia glo.inter furtũ & plagiũ, an ſit bona.in.l.ſi abducta.nu. 3.C.de fur.& ſer.corrup.fo.4.

6 Differentia quenã qñ qs promittit ſe daturũ & ſoluturũ ſimpliciter & daturũ & ſoluturũ noĩe alicuius.in.l.ſi ita ſtipulatus.§.poſſum vtiliter.ff.de ver.obl.nu.1.fo.37.

6 Differentia inter ſi, & cũ, ad hoc vt ſtipulatio valeat.in.l. Cẽteſimis. §.ſi ita ſtipulatus fuero.ff.de ver.ob.nu.2.fo.20.

6 Differentia inter verbũ lectis, & verbũ inſpectis.in.l.q rome.§.duo frat.nu.17.ff.de ver.ob.fo.47.

Et legi dicitur, quod oculis corporeis inſpicitur.ibidem.

6 Differentie duæ quo ad præſtationẽ ſalarij in materia operarũ inter contractus & vltimas volũtates, in.l.præſes.§.diuus.ff.de var. & extraor.cog.nu.4.fo.251.

6 Differentia an ſit dicere, ante Calẽdas, & dicere, in Calendis.in.l. qui ante Calen.ff.de ver.obli.nu.2.fo.12.

6 Differẽtia inter ciuitatem & prouinciã, an ſit aliqua? in.l.prouinciales.ff de verb.& rer.ſigni.nu.2.fo.257.

Differentiæ rõ inter decurionatũ, per quẽ perditur priuilegium, & alios honores, per quos nõ ꝑditur .in.l. Veterani.nu.2.C.de ijs qui ſponte.lib.x.fo.26.

Differentia inter maſ-

Differẽtia inter masculos & fœminas.remis.in auẗ.de mona.n.6.f.9.
Differẽtia emãcipationis & patrię potestatis,hodie sublata est,quãtum ad successionem intestati,nõ autem ex testamento.in authen.de here.ab intest.nu.3.fo.53.
Differentia agnationis & cognationis,quod hodie sit sublata in successione intestati:non ex testamento.ibid.nume.4.
Differentia inter quærelam inofficiosi testa.& inofficiosæ dona. remissiuè.in authen.de immensis dona.nu.12.fo.45.
Differentia inter litem & causam.remissiuè.in.§.si qs verò.nu.10.in authen.de testibus.fo.44.
Differẽtia nũ sit inter masculũ & fœminã quo ad cõmisionẽ,vel euitationẽ pœnarũ,incestarũ nuptiarũ.in auẗ.de incest.nup.nu.15.fol.16.
6 Differentia inter legatũ & stipulationem, quando legatũ certũ,& nõ cõstat de quo,valet.& declaratio voluntatis pertinet ad hæredem:secus in stipulatione,qa vitiaẗ,in.l.ita stipulatus.ff.de ver.ob.n.8.f.41.
Differentia inter falsum,& falsatũ:an sit?remissiuè.in.§. illud quoq;.nu.7.in auẗ.quib.mo.na.effi.leg.fo.32.
6 Differentia inter actionem leg. Aquiliæ,& actionẽ iniuriarum. in.l. prætor edixit.§.j.ff.de iniur.& famo.libel.nu.3.fo.138.
6 Differentia quæ sit,si quis dicat,promitto fundũ pleno iure,vel pro prietatẽ per se vel vsumfructũ per se.in.l.si ita stipulatus.§. Titius à Meuio.ff.de ver.ob.nu.1.fo.50.
5 Differentia est in formando libellum in actione personali & reali : quia in personali debet exprimi causa suę petitionis:in reali.nõ.in.l.& an eadem.§.actiones.ff.de excep.rei iu.nu.2.fo.173.
Differentia in legato quando relinquũtur cẽtum quæ debes,si non debes nõ valet legatũ:& quãdo lego cẽtũ quæ tibi debeo:quia legatũ valet etiam si nõ debeo.in.l.legaui.nu.1.ff.de libe.lega.fo.99.
1 Differentia inter illam cui delegata est vniuersalis iurisditio & illũ cui delegata est species iurisditiõis.in.l.solet.n.1.ff.de iur.om.iu.f.53.
3 Differẽtia inter et,& cũ.in.l.gallus.§.quidã recte.nu.5.ff.de liber.& posthu.fo.109.
3 Differẽtia inter ædictũ & vocẽ preconis.remissiuè.in.l. hæredes palam.nu.2.ff.de test.& qui test.face.poss.fo.100.
1 Differentia inter syndicũ,actorem,& œconomũ,nõ attenditur de iure canonico.in.l.neq; societas.§.quibus autẽ.nu.1.ff. quod cuiusque vni.no.fo.112.
Differentia inter fideiussorem,& mandatorem & sponsorem. in authen.de fideius.nu.6.& 8.
6 Differentia inter titulũ,furti.aduer.nau.cau.stab.& titul.si quis test. lib.es.ius.fue.in ru.furti aduer.nau.caup.sta.nu.1.fo.132.
Et actio in factum oritur, ex hoc ædicto.ibi.& nu.2.
6 Differentiæ ratio inter promissionem seu legatum fundi simpliciter & promissionẽ seu legatũ domus,ꝙ in domo valeat,in fundo nõ.in l.ita stipulatus.ff.de verb.obli.nu.7.fo.14.
Differentia inter suũ,& emãcipatum,in modo rumpẽdi testamentũ. in auẗ.de triente & semi.nu.5.fo.18.
6 Differentiæ ratio inter obligationem rem tradi, & rem restitui.in.l. stipulationes non diuidũtur.ff.de ver.obli.nu.9.fo.26.
5 Differentiæ ratio inter hũc.§.& præcedentẽ:quia hic, in personam, ꝓcedens in rẽ.in.l.de pupillo.§.si pluriũ.nu.5.ff.de no. oper. nũ.f.11.
5 Differentiæ substantiales,ꝙ faciãt differentiam in specie:nõ differentiæ quæ sumũtur ex qualitatibus.in.l.obligationes.ff.de act.& obli. nu.19.fo.178.
2 Difficultas quòd nõ excuset actorem à mora sicut excusat reũ.& de rõne.in.l.itẽ illa.nu.2.&.6.ff.de consti.pecu.fo.76.
6 Difficultas licet non impediat obligationẽ principalẽ,tamẽ superueniens ex postfacto impedit,cõmitti stipulationẽ pœnalẽ.in.l.eadem. §.Cato.ff.de verb. obli.nu.14 .&.17.fo.6.
4 Difficultas præstationis in testamentis subducitur,& legatũ firmum manet.in.l.si mihi.§.si quis seruos.nu.1.ff.de leg.j.fo.7.
6 Difficultas quòd nõ impediat obligationẽ,& qñ vitiet?.in.l.cõtinuꝰ. §.illud inspiciendũ.ff.de ver.ob.nu.1.&.4.vbi distinguit.fo.55.
6 Difficultas qñ impediat moræ cõmisionẽ?in.l.cõtinuus.§.illud inspiciendũ.ff.de verb.obli.nu.5.fo.55.
6 Difficultas quãdo impediat pœnæ cõmisionẽ?in.l. cõtinuus.§.illud inspiciendum.ff.de ver.obl.nu.6.fo.55.
6 Difficultas qñ impediat exactionem?in.l.cõtinuus.§.illud inspiciendũ.ff.de verb.ob.nu.4.fo.55.
5 Difficultas nõ excusat ab eo,quod principaliter deuenit in obligationem:sed ab eo,quod deuenit in pœnæ cõmissionẽ.in.l.apud Celsum §.si in arbitriũ.ff.de do.ma.& met.exce.nu.1.fo.176.
2 Difficultas,quòd nõ impediat cõtrahi obligationẽ.in.l.quod te mihi.nu.13.ff.de reb.credi.fo.8.
Difficultas,quando nõ impediat moram.ibi.nu.14.
8 Diffinitio cui nõ cõuenit,nec diffinitũ cõueniet.in.l.si qs seruo.nu.2.C.de fur.& seruo corrup.fo.5.
3 Diffinitio testamẽti facta p iuriscõsultũ,qđ sit pfecta.in.l.testm̃.nu.1. ff.de test.& q testa.face.poss.fo.95.
3 Diffinitio debet ponere substãtialia rei diffinita.ibi.nu.2.
5 Digestum nouũ,quare sic appellaẗ.in rub. nu.8.ff.de no. oper.nuntia.fol.2.
1 Digitus nõ est mẽbrum sed officiũ mẽbri.in.l.non sunt.nu.1.ff.de sta. hominum.fo.24.
6 Digitus nõ dicitur membrũ,sed officiũ membri:largè tamẽ dicitur mẽbrum.in.l.publicorũ.ff.de publi.iud.nu.13.fo.149.
Et membrũ dicitur à metior,metiris.& est quasi corporis pars:& diciẗ ꝙ habet propriè officium.ibidem.
Et illa diciẗ ps rei,q̃ distinguiẗ p ptes officiorũ,seu ministeriorũ.ibi.
7 Dignior si fit ,effectus vilior,an instrã ab eo auferanẗ.in.l. procurator,nu .4.C.de eden.fo.47.
Dignitas annexa officio,quòd nõ remaneat eo finito,si officiũ est tẽporale.in.l.eũ qui.nu.14.C.de mulieri.& in quo loco.lib.x.fo.29.
Dignitas proueniẽs ex accidẽti,nõ extenditur vltra pronepotes : secus si ex origine.in.l.si vt proponitis.nu. 35.C.de dignitatibus.lib. 12.fo.53.& latius.nu.20.
Dignitas quot modis dicaẗ,& qualiter accipiaẗ:& qđ sit qñ est idẽ quod nobilitas.ibid.nu.24.&.47.
Dignitas nõ diuiditur per gradus:& qui sunt illi gradus?ibi.nu.45.
4 Dignitas quã qs habet p se,est fortior illa quã quis habet per alium, in.l.quod principi.nu.2.ff.de legatis secundo.fo.37.
1 Dignitas descendit,& non ascẽdit regulariter.in.l.cõsulari.nu.2.ff.de senatoribus.fol.31.
3 Dignitatem qñ consequatur quis ex sola electione.in le.eo tempore.nu.6.ff.de mili.test.fo.165.
1 Dignitatem petere qñ quis possit,& pro ea pecuniã promittere? in l.Barbarius.nu.1.&.2.ff.de officio præt.fo.33.
Dignitatẽ nullus habere põt à seipso:sed oportet ꝙ p aliũ cõferaẗ & eã sibi assumẽs incidit in crimẽ falsi ibi.nu.64.fo.54.
Dignitates etiã propter vitia cõceduntur.ibidẽ.nu.66.
Dignitas ,quando cõcedatur ex mera gratia.ibi.nu.67.
Dignitas aliqua põt esse ex forma statutorũ,quę nõ sit de iure cõmuni.ibi.nu.83.
Dignitates liberãtes à curiali fortuna,liberãt à patria ptãte: & quæ sint?remissiuè.in auẗ.cõstitutio quæ de digni.nu.2.fo.36.
Dignitates q̃ liberãt aliquẽ à curiali fortuna.remissiuè.in auẗ.vt ordina.præses.nu.3.fo.30.
Dignitates cõferũtur à principe,vel pfecto.in auẗ.vt iudi.sine quoquo suffra.nu.2.fo.24.
4 Dignus quilibet psumitur,qui nõ probaẗ indignus. in.l.cũ quidam.nu.5.ff.de leg.ij.fo.32.
1 Dignus ex fama,itẽ innocens quis præsumitur in.l.Barbarius.ij. nu. 22.ff.de offi.præt.fo.36.
Dilapidationis plati,vel administratoris,dum causa agiẗ,nõ est necessaria scriptura.in.§.. necessitatẽ.nu.5.in auẗ.vt iudi.sine quoquo suffra.fo.14.
5 Dilatio ad probandũ,si est elapsa,nõ daẗ alia,nisi causa cognita.nu.10.fo.117.
4 Dilatio in dubio præsumiẗ apposita gratia debitoris.in.l. eum qui. nu.2 .ff.de annu.lega.fo.69.
8 Dilatio octo dierũ ad aliqđ faciẽdũ vbi pti daẗ,tũc si ĩ vltima die illud facit:nõ est necessaria citatio aduersarij.in.l.tpa.n.1.C.de tẽp.ap.f.86.
Dilatio ad producẽdũ testes existẽtes extra prouinciam, vel ciuitatẽ qñ danda est petenti,& quantã pecuniam deponat petẽs?in.§.et qm̃. nu.19.in auẗ.de testi.fo.43.
Dilatio viginti dierũ de qua hic,quòd posset p iudicẽ abbreuiari:& est arbitraria.in.§.illud quoq;.nu.8.in auẗ.de exhibẽ.reis.fo.26.
3 Dilatio restituẽdę dotis,de qua.in.§.exactio .quod cõpetat,etiã qñ extraneus repetit.in.l.sol.matri.nu.10.ff.sol.matri.fo.5.
Dilatio ad denũtiãdũ dño,ꝙ daẗ illi,q vult defendere absentẽ, ꝓmittendo de iudicio sisti,& iudica.soluẽ.in.§.si verò alter.nu.3.in auẗ.vt oẽs obe.iud. pro.fo.31.
Dilatio,si est data ad producendũ instrumẽta,nõ poterũt testes produci.in rub.in auẗ.de instru,cau.& fi.nu.2.fo.33.
4 Dilatio debet cessare causa dilationis finita.in.l.liberto suo.§.pater duos.nu.1.&.3.ff.de annu.leg.fo.70.
7 Dilatio cõcessa principali:an porrigaẗ ad fideiussorẽ.remissiuè. in.l. quoties.nu.4.C.de precib.impe.offeren.fo.38.
Dilationẽ habẽs ad soluendũ beneficiũ speciale tenetur satisdare.ibidem.in.l.vniuersa.nu.1.
Et qñ dilationes danẗ per statuta ad soluendũ mercatoribus,vel societatibus:quod nõ teneantur satisdare.cautela.ibi.nu.2.
8 Dilatio legalis,nemini debet esse dãnosa.in.l.cũ syllanianũ.nu.1.C. de his quib.vt indig.fo.39.
4 Dilatio data ad aliqđ faciẽdũ quod est nullũ nõ impedit ꝓcessum.in l.cũ pater.§.curatoris .nu.1.ff.de leg.ij.fo.45.
7 Dilatio ad probandũ quælibet videtur peremptoria.in.l.quoniam. nu.1.C.de dilationibus.fo.116.

6 Dilatio cū datur nimis magna, vel secunda cū non debeat dari, quādo possit appellari? in.l.ante sententiam.ff.app.recip.nu.24.fo.223.
6 Dilatio data ad probandum tota reintegratur, si impedimentum totum absorbuit. nisi ita stipulatus.ff.de ver.obli.nu.3.fo.12.
7 Dilatio de qua in authen.offeratur quòd causa cognita ꝗ possit minui.ibi.nu.9.fo.115.
2 Dilatio quando statuitur absenti notificari potest, & per nuntium vel epistolam.in.l.labeo etiam.nu.2.ff.de iureiurando.fo.37.
1 Dilatio datur propter absentiam aduocati.in.l.ait prętor.§.deinde.nu.2.ff.quib.ex cau.ma.fo.143.
2 Dilatio si data est alicui, quòd veniat tali die, quāto tempore debeat expectari.in.l.lecta.nu.35.ff.de reb.cred.fo.22.
6 Dilatio ꝗ det propter absentiā aduocati, q est breui reuersur⁹. aliâs aliū aduocatū sibi quærit.in.l.ꝑtor.§.vl.ff.de vaca.& excu.mi.nu.4.
1 Dilatio quælibet data ad probandum pro peremptoria.in.l.in pecuniarijs.nu.1.ff.de ferijs.fo.72.
1 Dilatio quæuis requirit causę cognitionem & quæ cognitio requiratur in danda prima dilatione.ibi.nu.3.
1 Dilatio secunda datur propter impedimētum quod fuit in prima.& quæ sit iusta causa dandi secundam dilationem? ibidem.numero.5.
1 Dilatio data ad probādū antē litē cōtestatā est peremptoria.ibi.n.9.
1 Dilatio vna pro omnibus dari potest quando ponit plura capitula se inuicem non impedientia.ibidem.numero.10.
1 Dilatio expectatoria, nō intelligit peremptoria nisi dicat.ibi.nu.12.
1 Dilatio secunda datur propter impedimentum quod fuit in prima & quæ sit iusta causa dandi dilationem? ibidem.numero.5.
3 Dilatione data decem dierum, si ille cui data est dilatio, expedit prima die, iudex potest procedere, quia finita causa dilationis. est finita dilatio.in.l.si quis hæres.nu.1.ff.de acqui.hæred.fol.179.
7 Dilatiōe pēdēte sup vno capitulo, nō impedit iudicis offciū sup alijs in.l.gnāliter,§,his de ꝑsentibus.nu.5.C.de reb.cre.& iureiur.f.134.
5 Dilatione vna pendente, an possit alia dari? ꝗ sic, si non est prę iudicialis ad primam.nu.12.fo.117.
3 Dilatione pendente potest dari à iudice alia dilatio, quæ incipiat illa finita in.l.quandiu.nu.8.ff.de acqui.hære.fo.178.
1 Dilationes dantur accusato plures ꝗ̄ accusatori.& plures in causa capitali quàm ciuili.in.l.in pecuniarijs.nu.2.ff.de ferijs.fo.72.
1 Dilationes in causa criminali dantur duæ vel tres sine causæ cognitione, & vlteriores causa cognita, ibidem.numero.11.
1 Dilationes cur nam in cā criminali dent plures ꝗ̄ in ciuili.ibi.nu.13.
5 Dilationes probatorię, quod sint arbitrariæ.ī.l.qui pro tribunali.numero.10.ff.de re.iudica.fo.117.
Dilationes duæ simul, vel vna ad duplicem actū, quod dari possint ibidem.numero.13.
8 Dilationes quæ dicantur peremptoriæ?.in.l.cessante.nu.6.C.quomodo & quando iudex.fo.62.
5 Dilationes, si plures dantur vna pro prima. alia pro secūda: alia pro tertia: an teneatur citatus in vnaquaq; comparere? remissiuè.in.l.si ita fuerit.nu.2.ff.de manu.testa.fo.76.
7 Dilationes dantur plures ad allegandum, remissiuè.in.l.iudices.numero.4.C.de iudicijs.fo.110.
Dilationes probatoriæ, in causa quot dent? in.§.sed hoc.nu.1.in authen.vt cum de appel.cog.fo.51.
1 Dilationes legales vel iudiciales currunt minori licet possit restitui.in.l.ait prętor.§.itē & in eremodicijs.nu.1.ff.de mino.xxv.an.fo.133.
Dilationes plures, quod hodie etiam dantur, in causis pecuniarijs.in §.quoniam verò.nu.6.in authen.de testibus.fo.42.
8 Dilationis triginta dierū.de quibus in hac authen.non possunt de iure abbreuiari, sed de consuetudine in authenti.qui semel.nu.14.C.quomodo & quando iudex.fo.66.
7 Dilationes causa finita, finitur dilatio etiam si totum tempus nō sit lapsum.in.l.siue pars.nu.2.C.de dilatio.fol.116.
5 Dilationes probatoriæ sunt peremptoriæ etiam si non dicatur.in.l.si finita.§.iulianus.nu.9.ff.de dam.infecto.fol.34.
Dilationes expectatorię post lit.cōte.debēt dici & peremptorię.ibi.
4 Dilecti in substitutione videtur & dilecti in fideicommisso: nisi ratio sermonis, vel præsumpta voluntas aliud induceret.in.l.iulius phębus.nu.1.ff.ad senatuscon.trebel.fo.157.
3 Dimidia hæreditatis si fuerit alicui legata.an is teneatur ad onera, legatorum debitorum & creditorum? remissiuè.in.l.cum ex filio.nu.5.ff.de vulg.& pupil.sub.fo.153.
4 Et diuiduū ab indiuiduo distinguere pertinet ad factū non ad actionem.in.l.poenales.nu.1.ff.ad.l.falci.fo.136.
7 Diminutio magna quæ dicitur ad hoc, vt fiat diminutio mercedis.in.l.ius emphyteuticariū.nume.9.C.de iure emphy.fo.178.
3 Diminutio quæ fit de legatis duplex est in.l.si vero.nu.1.ff.de mili.test.fo.164.
8 Diocesis appellatione, continetur ciuitas.in.l.iubemus.numero.2.C.de priua.carceri.inhib. fo.123.
7 Directa actio negotiorū gestorum quare dicatur directa.in l.curatoris.nu.1.C.de neg.gest.fo.88.
1 Directa qui tenetur efficaciter, quando succedit ei, qui tenetur vtili, & efficaciter, & prima directa confirmatur.in.l.stichum.§.j.ff.de sol.& liber.numero.3.fo.97.
8 Directas habens si cum eo cōcurrat, qui habet vtiles: quis prę feratur in.l.si delegatio.nu.2.C.de noua.& delega.fo.115.
3 Directò ꝗ non licet, an liceat per obliquum & quando.in.l.quamꝗ; numero.1.ff.de authori.tuto.fo.68.
5 Directum dominium quæritur per vsuscapionem, vtile per prę scriptionem.in.l.vsucapio.nu.2.ff.de vsuscap.& vsurpa.fo.98.
1 Discipulus excusare debet sententiam magistri sui.in.l.dicere autē.numero.2.ff.de recep.arb.fo.148.
4 Discussio personarum vt videatur an aliquis reperiat, ita fieri debet, quemadmodum discussio bonorum ad hoc vt cognoscatur an aliquis sit soluendo.in.l.si tamen.nu.2.ff.de lega.secun.fol.33.
5 Discussio qn̄ fit, vt possit perueniri contra tertiū possessorē, nō sufficit relatio nūtij referentis se nihil inuenisse: sed requirit iudicis declarato.ī.l.stipulatio.§.habet autē.nu.4.ff.de noui.oper.nun.fo.26.
4 Discussio bonorum quādo fit, notarius potest cogi vt exibeat instrumentum ex quo probatur debitum de quo fit discussio.in.l.maritus vxori.§.post aditam.numero.2.ff.ad legem falci.fo.141.
7 Discussio bonorum & rerum, quomodo fiat? in.l.pręsenti.§.cū autē numero.2.C.de his qui ad ec.cōfugiunt.fol.31.
5 Discussio, quando fit, an sufficiat relatio, vel debeat super relatione pronuntiari? remissiuè.in.l.exitus.nu.1.ff.de acqui.pos.fo.95.
4 Disiuncta posita inter personas inter quas cadit affectio ordinata nunquam resoluitur in coniunctam in.l.cum pater.§.à te peto.nu.1.ff.de lega.secundo.fo.46.
4 Disiuncti verbis dicunt isti, qbus eadē res legat in diuersis orationibus.sed re coniuncti, in.l.re coniuncti.nu.4.ff.de lega.tertio.fol.63.
8 Disiuncti verbis, dicuntur illi qui ponuntur in diuersis orationibus.in.l.j.§.is ita.nu.5.C.de cadu.tol.fo.52.
8 Disiunctiua quando ponitur pro coniunctiua.in.l.cum quidā.nu.1.C.de verbo.& rerū signi.fo.42.
4 Disiunctiua quando cadit inter totū & partē: totū partem nō compræhendit.in.l.j.nu.4.ff.de reb.dubijs.fo.104.
6 Disiunctiua quæ cadit inter genus & speciem, & sic inter totū vniuersale, & partem subiunctiuam, seu prædicamentalem, ponitur pro coniuncta, secus quādo ponitur inter totū & partes integrales.in.l.sæpe ita comparatum.ff.de ver.& re.signifi.nu.4.fo.256.
Disiunctiua quando sumatur pro idest.remissiuè.ibi.nu.6.
4 Disiunctiua aut, disiungit verba & sensum.in.l.si is qui ducenta.§.vtrum.nu.2.ff.de rebus dubijs.fo.106.Idem & dictio vel, ibidem.
Disiunctiua hominis quando ponatur pro coniuncta? ibidem.nu.3.
4 Disiunctiua quando ponatur pro coniunctiua.in.l.ille aut ille.nu.1.ff.de lega.tertio.fol.55.
4 Disiunctiua in vltimis volūtatibus posita inter personas honoratas, resoluitur in coniunctam.in.l.si ex toto.§.si ita scriptum.nu.2.ff.de legatis primo.fo.5.
3 Disiunctiua qn̄ accipiat pro cōiūcta.in.l.luci⁹.n.1.ff.de hęre.isti.f.133.
3 Et an si testator dicat filium hæredem instituo, & si decesserit sine liberis deueniat in talem: filij superstites videantur substituti.ibidem.
4 Disiunctiua quādo cadit inter genus & speciem accipitur pro coniuncta.in.l.quintus.nu.3.ff.de aur.& argen.lega.fo.94.
6 Disparitas in efficacia obligationis īter fideiussorē & principalem, quādo vitiet obligationem fideiussoris? in.l.hi qui accessionis.ff.de fideius.& manda.nu.2.fo.74.
6 Disparitas inter obligationem fideiussoris & principalis.quādo vitiet obligationem, vt fideiussor non teneatur.in.l.hi qui accessionis.ff.de fideius.& manda.nu.1.fo.74.
6 Disparitas in obligationis substantia.non impedit duorū reorū constitutionem: in.l.si ex duobus.ff.de duob.reis constitu.§.si à Titio & pupillo.numero.2.fo.67.
6 Dispensandi cum spurijs & incestuosis habens potestatem, an possit spuriū & incestuosum simul legitimare.in.l.vim passum.§.j.ff.ad leg.iul.de adul.& stup.numero.1.fo.177.
4 Dispensatio facta circa vnum defectū non porrigitur ad alium.in.l.cum propter.nu.1.ff.de lega.pręst.fo.169.
1 Dispensatum non videtur cum infamia, licet quis grauetur in modo procedendi.in.l.ictus fustium.nu.7.ff.de ijs qui not.infa.fol.102.
4 Disponens & dispositum non se cōpatiunt sub eodē genere.in.l.si nauē.nu.1.ff.de fundo instruct.& instrum.legat.fol.84.
3 Disponere quoquo volūtatis iudicio sufficit inter venientes ab intestato.in.l.militis codicillis.§.veteranus.nu.1.ff.de mili.test.fo.165.
7 Dispositio huius aut.quòd nō sit correcta in aut.quas actiones.nu.8.C.de sac.sanct.eccl.fo.28.

Dispositio legis

7 Dispositio legis odiosas.C.de plus peti.habet locum lite cõtesta.ibidem.numero.1.fo.115.

1 Dispositio loquens de matre ꝙ habeat locum in auia in.l.nesennius.nu.7.ff.de nego.gest.fo.121.

4 Dispositio huius.l.an hodie habebit locum tam in hæreditate profectitia, quam aduentitia? in.l.cum filio.nu.9.ff.de lega.primo. fol.7.

4 Dispositio huius legis, loquens in filio legitimo naturali, habet locũ in filio arrogato.ibi.nu.10.

4 Dispositio prohibitiua pręcedens dispositionem simplicem facit sequentem sub conditione, si cõtra prohibitionem factum fuerit.in.l.pater filium.§.filiam.nu.1.ff.de leg.tertiò.fo.57.

6 Dispositio.l.sub conditione quòd quis fingatur retro liberatus, quã do habeat locum in debitore conditionali? in.l.sub conditione.ff.de so.& lib.numero.5.fo.88.

1 Dispositio loquens de filijs, an de filijs primi matrimonij, vel alterius intelligatur? remissiuè.in.l.neq;.nu.1.ff.de leg.& sena.fo.16.

3 Dispositio huius.l.ꝙ non habeat locum in filio præterito.in.l.& si contra.nu.6.ff.de vulga.& pupil.substi.fol.152.

3 Dispositio authen.sacra.pub.an habeat locum in quasi contractibus in.l.quid ergo.§.contrarium.nu.2.ff.de cont.iud.tut.fo.93.

3 Quòd habeat locum in liberationibus.ibidem.

1 Dispositio huius legis an procedat etiã si negotia fuissent pupilli.in l.sine hæreditaria.nu.1.ff.de neg.gest.fo.120.

7 Dispositio authẽ.atqui semel.C.de proba.an corrigat.l.Codicis.ibidem.numero.3.fo.146.

3 Dispositio huius.l.ꝙ habeat locum etiam in nepote.in.l.si quis suus.numero.3.ff.de iure delib.fo.162.

3 Dispositio.l.sciant.C.de legi.habetur quod debet strictè intelligi & non extendi ad aliud quàm loquat.in.l.si minores.nu.2.&.12.ff. qui petant tuto.fo.57.

4 Dispositio huius.§.quòd habeat locũ etiã in bonorũ possesiõe edictali.in.l.bona.§.inuito.nu.1.ff.de bonorum possesionibus.fol.162.

1 Dispositio.c.possessor.de reg.iur.lib.sex.nõ habet locum in pręscriptione debitoris contra creditorem.in.l.ait pretor.§.hi plane.numero.3.ff.q[illegible]b.ex cau.maio.fo.143.

7 Dispositio huius legis, quòd habeat locum in quacũq; dispositione facta ad pias causas, etiã in nõ cõstitutis ĩ mortis articulo, & lex in cõtrariũ facta non valeret.in.l.habeat.nu.80.C.de sac.sanc.eccle.fo.13.

3 Dispositio huius.l.an habeat locum, siue adiuit pupillus siue non in.l.qui patri hæres.nu.4.ff.de acqui.hære.fo.178.

6 Dispositio.l.qui contra.ff.de fideiusso.& manda.nu.171.non habet? hodie locum ex quo filiussa.habet hæredem.

3 Dispositio ad hoc vt teneat sufficit vnam ex duabus rationibus esse in.l.ex facto.nu.45.ff.de vulg.& pupil.sub.fo.156.

4 Dispositio.l.si vnquam. quod habeat locum, etiam in vna re.quando donatio fuit facta extraneo.in.l.titia.§.imperator Alex.nu.9.ff.de lega.secundo.fo.48.

4 Dispositio huius.l.quod habeat locum quando substitutio fit à matre, vel ab ascendente per lineam maternam.in.l.cum auus.nu.1.ff.de conditio.& demõstra.fo.131.habet locum in filio naturali, & ibi.Habet locum si substitutio fiat nepoti emancipato.ibidem.numero.eo.

Dispositio huius.l.habet locum in ascendente rogato à descendente.ibidem.numero.2.

3 Dispositio authen.ex causa.c.de lib.pręteritis.ꝙ habeat locũ in pręteritione filij iam nati à sciente facta.in.l.filio præterito.nu. 4.ff.de iniust.test.rup.fo.117.

3 Dispositio authen.ex causa, an habeat locum rupto testamento pręteritionis posthumi, vbi quod sic, facta à sciente.ibi.nu.8.fol.118.

3 Dispositio aut.ex causa an habeat locũ in pręteritione quasi posthumi: idest eius qui subducto primo de medio incipit tenere locũ sui? ibidem.numero.9.

3 Dispositio authen.ex causa.an habeat locum in testaméto per querelam propositam à filio exhæredato, vel pro exhæredato habito, vbi recitatis pluribus opinionibus tenet opinio.gl.quòd sic, ibidẽ.nu.11.

3 Dispositio huius.l.habet locum liberis extantibus.ibi.nu.26.fo.119.

3 Dispositio huius.l.habet locum in alijs liberis, licet loquatur in filio.ibidem.numero.32.fo.120.

4 Dispositio testatoris si ex aliqua causa committatur in aliã, in dispositione cõmutata non intelligitur repetita pœna quæ erat in prima.l.in testamento.nu.2.ff.de conditio.& demonstra.fo.121.

3 Dispositio huius.l.ꝙ habeat locum etiam si hæres inuentarium non conficeret.in.l.cum hæreditate.nu.7.ff.de acqui.hære.fo.177.

7 Dispositio authen.minoris.C.aui.de tuto.pot.habet locum quãdo est contentio inter pupillum & tutorẽ, sup iure reali.ibi.nu.8.fo.189.

Dispositio dictę authen.an habeat locum in omni tutela etiam testamentaria.ibi.nu.11.

7 Dispositio legis neq; per epistolam.C.de confirmando tuto.non corrigitur per.§.ex imperfecto.in.l.hac consultissima.ibi.nu.1.C.de confirmando tutore.fo.188.

7 Dispositio aut.matri & auię.C.qñ muli.tutel.offi..fungi.põt.ibi.n.3.

2 Dispositio legis pecuniam, an hodie habeat locum.ibi.nu.4.ff.de rebus creditis.fo.20.

7 Dispositio huius authen.intelligitur secundũ dispositionem.l.Deo nobis.ibi.nu.1.C.de sacrosanct.eccle.fo.22.

Et quod dispositio dictę authen.determinat dispositionem authen.ingress.ibidem.numero.2.

7 Dispositio legis cum antea.quando in compromisso est adiecta, stipulatio non habet locum.ibi.nu.4.C.de recep.arbit.fo.105.

7 Dispositio authenti.sed an necesse, an habeat locum in creditoribus pręsentibus, & an in pręteritis & futuris.ibidem.nu.1.C.de dona.ante.nup.fo.179.

7 Dispositio legis sancimus.C.de iudi.in quibus differatà dispositione legis properandum.§.siue autem alterutra.ibi.nu.1.&.3.fo.111.

7 Dispositio huius legis an intelligatur in actione de dolo, quæ datur ad interesse, quando promissa non seruantur.& sic in contractu, vbi cessat actio pscriptis verbis.in.l.cũ proponas.nu.5.C.de dolo.fo. 91.

7 Dispositio huius legis quòd habeat etiam locum pro rebus alicuius castri.in.l.vt inter diuinum.nu.9.C.de sacrosanct.eccle.fol.27.

7 Dispositio.§.sin autem vtraq;.in.l.properãdum, an habeat locum in his iudicib⁹, qui per annũ tãtũ cõstituunt.ibi.nu.2.C.de iudi.fol.111.

1 Dispositio loquens de summaria cognitione, ꝙ intelligatur quoad ordinem processus non quoad probationẽ.in.l.nec quicquam.§.vbi decretum.ij.nu.5.ff.de offi.procon.& leg.fo.38.

1 Dispositio huius leg.habet locum pro omni violentia pręterquam in turbatiua.in.l.extat.nu.4.ff.quod met.causa.fo.125.

7 Dispositio.§.emphyteusim.in authẽ.de nõ alie.quod corrigatur per hanc authen.in authen.perpetua.nu.1.C.de sacrosanct.eccle. fo.25.

7 Dispositio huius legis an habeat locum contra tertios possessores.in l.vt inter diuinum.nu.21.C.de sacrosanct.eccle.fo.27.

7 Dispositio legis per diuersas.C.mandati.an habeat locum quando hæreditas ceditur.ibi.nu.23.fo.172.

Et quod hæc lex comprehendit aliquid in fraudem excogitationis.ibi.nu.26.fo.173.

4 Dispositio inutilis facta inter viuos, circa speciem derogat generi: secus in vltima volũtate.in.l.cũ dño.§.filius.nu.1.ff.de pecu.lega.fo.85.

Dispositio.§.illud quoque, in authenti.de triente & semiss.quòd habeat locum in quocunq; cõuento.ibi.nu.2.

Dispositio.§.illud quoq;.in authen.de triente & semi.an habeat locum, si actor post negationem rei, probet eius intentionem per sacramentum reo præstitum.ibi.nu.10.

7 Dispositio si quis alteri⁹.C.vbi in rem act.in quo possessore habeat locũ, vt posit dñm in iudicio nominare.ibi.nu.6.fol.118.

Dispositio huius cõstitutionis, quod locum habeat in dote, quãtum ad alienationem prohibendam, non permittendam.& quomodo in permittẽda alienatione.in.§.& multo.nu.2.&.3.authen. vt immobi.bo.ante.nup.dona.fo.29.

4 Dispositio si est facta contemplatione alicuius licet verba ad eũ dirigantur, tamen ei competit actio.in.l.siue ingenua.§. videndum.numero.2.ff.ad senatuscon.tertullia.fo.189.

Dispositio.§.studium.in authen.de triente & semis.quòd habeat locum in priuata scriptura.ibi.nu.1.fol.19.

7 Dispositio authent.offeratur.de litis contesta.determinatur per legẽ sciendum.ff.qui satisda.cog.ibi.nu.2.fo.115.

7 Dispositio.§.hoc etiam in authen.principalis.non habet locum in cõiuncta persona quia potest iurare de calumnia.ibi.nu.1.C.de iureiur.propter calum.dan.fo.108.

7 Dispositio huius aut.an habeat locũ in creditore quò ad probãdum conuersionem in vtilitatem ecclesi.in aut.hoc ius porrec.nu.23.C.de sacrosanct.eccle.fol. 25.

Dispositio constitutionis: vt hi qui obliga.se perhi.hab.res mino.an habeat locum in tutela.quod sic.ibi.nu.4.fo.32.

Dispositio quæ.s̃.an habeat locũ, si minor posidet rem tutoris, vel curatoris.ibidem.numero.8.

Dispositio quę.s̃.quòd habeat locum, si tutor vel curator, & minor vel pupillus, posideant res cõmunes.ibi.nu.9.Itẽ, an habeat locum in tutela testamentaria.ibi.nu.5.

Dispositio.§.sed & hoc p̃senti, in aut.de sanctis.episcopis.an habeat locum in ingrediente eccle.seculare.ibidem.nu.5.

Monachus nõ habet administra.nisi quaten⁹ p abbatẽ, ei cócedit.ibi.

Dispositio huius textus, an habeat locum in quacunq; militia.in.§.quod autem.nu.1.in authen.vt li.ma.& auię.fo.53.

2 Dispositio legis primæ.C.si imperia.lib.soci.nõ habet locũ altero socio excluso p sententiã.in.l.si duo patroni.nu.2.ff.de iureiurã.fo.27.

Dispositio huius.§.& aut.ex cã, quod nõ habeant locũ vbi nemo est hæres institutus.in.§.siue igit.nu.11.in aut.vt cũ de appel.cog.fo.52.

Dispositio aut.de restitutio.& ea quæ pa.quòd habeat locum in dote vel in donatione propter nuptias, à grauata persona cõstituenda, siue exigenda.item habet locum pro dote, vel donatione propter nuptias, pro filia, vel filio cõstituenda in authen.de restitutio.& ea quæ parit in.xj.men..nu.5.&.6.fo.24.

Index singularium materiarum.

Dispositio huius constitutionis habet locũ,tã in causa ciuili , quàm criminali.in authen.apud quos opor.mona.nu.6.fol.36.

Dispositio constitutionis.de appellati.loquens in causa ciuili,habet locum etiã in causa criminali,de qua cõpromissum fieri poterat.ibidem.numero.4.fo.48.

Dispositio.§.Rursus.in auẽ.vt sponsali.lar.an habeat locum in malę fidei possessore alienãte,vt noceat emptori bonę fidei?ibi.nu.5.f.54.

Dispositio quæ.s.quod nõ habeat locũ in re mobili.ibi.nu.4.

1 Dispositio.l.si ea.C.de accu.ꝙ habeat locũ in ciuilibus scilicet ꝙ dato termino ad agendũ quis postea nõ audiẽ.in.l.papinianus.§.si quis post rem.numero.2.ff.de inofficio.test.fo.160.

Dispositio huius.§.quòd habeat locum,tam in tacita hypothecaria, quàm in expressa.in.§.sed neq.nu.2.in auẽ.de fideiusso.fo.8.

Dispositio legis.si tẽpora,quòd etiã habeat locũ in venditionibus rerum priuati,vel ciuitatis,si tẽpus subhastationis sit oppositum per officialem habentem potestatẽ,in.l.si tẽpora,nu.2.C.de fide instru.& iure hastæ fisca.lib.10.fo.7.

1 Dispositio quando redderetur inutilis interpretando eã contra proferentem:tunc interpretatur eo modo quo potest.in.l.veteribus.numero.4.ff.de pactis.fo.90.

7 Dispositio authenti.decernit ius.non habet locum cum iuramento.ibi.nu.3.C.de recept.arbit.fo.104.

7 Dispositio istius legis,quòd habeat locũ in quocunq; relicto, etiam particulari ad pias causas,in.l. habeat .numero.32.C. de sacrosanct.ecclesi.fo.11.

Et an dispositio huius legis habeat locum in eo,qui est in actu moriendi ciuiliter.ibi.nu.40.

4 Dispositio legis finalis.C.de repet.hære.non habet locũ in filio emãcipato.in.l.si emancipata.nu.1.C.de iur.& fact.igno.fo.35.

7 Dispositio authen.contra qui propriã,non habet locum,quãdo scriptura fit ad probationem.ibi.nu.2.C.de non nu.pecu.fo.164.

Et quòd hæc authen.non habeat locum,quando scriptura fit ad probationem.ibi.nu.3.

4 Dispositio huius.l.ꝙ non habeat locum,quando prædium est in restitutione dotis.in.l.cui vsufr.nu.6.ff.de vsufru.leg.fol.73.

7 Dispositio legis properandũ.correcta est de iure canonico.& in terris ecclesiæ non seruatur.ibi.nu.1.C.de iudi.fol.110.

Dispositio huius constitutionis,de qua lege loquatur in.§.& quando.numero.17.in authen.de testibus.fo.43.

4 Dispositio collata in tempore quo finitur tutela pubertate,effectum sortitur etia tutela finita morte.in.l.liberto.suo.§.pater duos.numero.2.ff.de annuis lega.fol.70.

8 Dispositio generalis trahitur nõ solum ad pręsentia,sed etiam ad futura.in.l.si quis.nu.3.C.quæ res pign.obli.pos.vel non.fo.105.

4 Dispositio.§.cato.habet tantũ locũ in stipula.stricti iuris,nõ ptorijs in.l.pœnales actiones.§.iulianus scribit.numero.3.ff.ad legem falcidiam.fo.136.

7 Dispositio legis sancimus an seruiat nobis de vẽto.& propter quid facta fuit.ibi.nu.7.C.in quib.cau.in integ.resti.fo.99.

Et quòd melius sit ante tẽpus occurrere quàm post illatum vulnus medicamen quærere.ibi.nu.8.

7 Dispositio auẽ.sacramẽta an habeat locũ etiã in cõtractibus,qbus ex vna parte tantũ oritur obligatio.ibi.nu.18.C.si aduer.vendi .fol.96.

Et dispositio huius authen.est fauorabilis & extenditur.ibi.nu.19.

Et habet locum etiam in distractu & sic liberatione.ibi.nu.20.

6 Dispositio.§.si qs pro reo.procedit hodie,si est renũciatũ beneficio cedẽdarũ & beneficio de fideiussoribus.in.l.cũ qs.§ si quis pro reo.ff.de solu.& lib.nu.10.fo.91.

7 Dispositio istius authen.habet locum in contractu inualido.in auẽ.sacram.nu.3.C.si aduer.vendi.fo.96.

Et quòd hæc authen.fuit facta tempore glossatorum.ibi.nu.4.

3 Dispositio huius.l.an habeat locum in hæreditate aduentitia?in.l.is qui hæres.§.neq; filius.nu.5.ff.de acqui.hæredi.fol.169.

3 Dispositio.§.ex imperfecto non habet locum in donatione tutoris in.l.impuberi.nu.4.ff.de admi.& peri.tuto.fo.64.

7 Dispositio legis sancimus an sit fauorabilis minori.in.l.sancimus.numero.3.C.in quib.cau.in integ.resti.nõ est necessa.fo.98.

7 Dispositio huius.§.an habeat locum etiam in muneribus,vel rebus promissis.in.l.iubemus.§.sanè si hæc.numero.6.C.de sacrosanct.eccle.fol.23.

4 Dispositio testatoris,per quot testes probari possit?in.l.cum proponebatur.numero.3.ff.de lega.secundo.fo.37.

3 Dispositio huius.l.quòd habeat locum in dote profectitia & aduentitia.in.l.dotis causa.ff.solu.mat.fo.4.

Dispositio auẽ.vt sine prohi.quòd habeat locum in auia, in auo paterno,& materno.in authen.vt sine prohibit.nu.4.fol.45.

Dispositio huius.§.habet locum in obligatione faciendi diuidua,in qua si vnus hæredum contra facit,incedit in totã pœnã.in.l.eadem.§.cato.ff.de ver.obl.nu.13.fol.6.

Dispositio legis.omne,quòd non corrigatur per authen.bona dãnatorum.in.l.omne.numero.6.C.de petitio.bono.subla.lib.x.fo.12.

6 Dispositio facta p aliquẽ,qñ possit egredi iurisdictionẽ disponẽtis in.l.relegatorũ.§.interdicere.ff.de interdi.& releg.nu.1.fo.211.

Dispositio.§.si qua mulier.in auẽ.de sanctis.epi.ꝙ habeat locũ: etiã si intrat monasteriũ,vt cõuersus.ibi.nu.1.fo.62.

Dispositio quæ.s.an habeat locũ, etiam si ingrediẽs habeat ascẽdentes.ibid.nu.3.

7 Dispositio legis cũ apud.C.de testi.ꝙ non habeat locũ,qñ testes fuerunt examinati,& publicati coram iudice. ibidem.numero .5.&.8.fo.154.

Dispositio huius const.quid addat ad tit.C.de inoff.donatio.in auẽ.de immensis dona.nu.10.fo.45.

Dispositio de qua in auẽ.de immẽsis dona.quod habeat locũ etiam in muliere donãte:ibi.nu.13.fo.45.

Dispositio.§.quoniã infirmas.in auẽ.de nup. quid addat ad.§.hoc autem.s.de nõ eligẽ.secũ.nuben.ibi.nu.2.

Dispositio.§.quoniam infirmas .in authenti.de nuptijs . quòd habeat locum in lucro dotis,& donationis propter nuptias.ibidem.nume.3.

8 Dispositio authẽ.ex cã.an habeat locũ in præteritiõe paterna.ibidẽ.nu.2.&.4.C.de lib.pręte.vel exhære.fo.25.

Dispositio.§.aliud quoque.in auth.vt cũ de appel.cog.hodie habet locũ in præteritione paterna.ibi.nu.3.fol.51.

6 Dispositio huius.§.nõ habet locũ,qñ pœna petitur actione bonæ fidei informata ad deductum in pacto.in.l.ead.§.Cato.ff.de verb.ob.nu.7.fo.6.

Dispositio pœnalis loquens p verba futuri tpis,an intelligatur ipso iure?ibidem.remissiuè.in authent i.de incestis.nuptijs.numero.10.folio.16.

1 Dispositio quæ põt referri ad vnũ p prius,et ad aliud per posterius referẽ ad id ꝙ est per prius.in.l.quæritur hermaphroditũ.nu.1.ff.de sta.ho.fo.23.

7 Dispositio legis si quis maior quòd nõ habeat locũ in minore.in.l.si quis maior.nu.1.C.de trãsac.fo.72.

4 Dispo.generalis an & qñ deroget speciali,& cõtra.vide in fi.in.l.meuius.§.eum qui.nu.1.ff.de leg.ij.fo.40.

4 Dispositio specialis derogat generali.in.l.Titia.cũ.§.Lucius.ij.nu.1.ff.de lega.ij.fo.34.

Dispositio huius constitutionis, an habeat locum in creditoribus præsentibus?& etiam in futuris?in authenti.de æquali.do .nume.9.folio.47.

7 Dispositio huius legis habet locũ in actore & reo.in.l.diuinæ. nu.5.C.ne liceat potẽ.fo.85.

Et dispositio.huius.l.habet locũ,etiã si patrocinium prææstẽ. ibid.nume.8.

Dispositio.§.primæ siquidẽ.in auth.de nuptijs,addiẽ legi primæ & secũdæ.C.de secũ.nup.ibi.nu.4.

Dispositio huius.§.habet locũ in delictis,&in cõtractibus.in auth.vt oẽs obe.iudi.pro.nu.4.fo.31.

5 Dispõ .leg.cæsar.ff.de publica.& vectig.an habeat locũ si mercator in casu dictę leg.nõ vi fluminis,nõ fuit reduct⁹ in insulã:sed vi inimici.ibi.nu. 14.fo.58.

7 Dispõ.auth.ad hęc.nõ habet locũ de iure canoni.ibi.de iudi.fo.109.

4 Dispositio huius.§.quãdo habeat locũ si legatarius à quo res est relicta eam leget.in.l.huiusmodi.§.si Sempronius.numero.1.ff.de legat.primo.fo.22.

Dispositio textus alios autem.in authentica.vt defunc.seu fune.co quòd loquatur in assessoribus.ibidem.numero.5.fo.29.

7 Dispositio huius authen.quod nõ abrogat,sed derogat legi codicis.in auth.ingressi.nu.3.C.de sac.san.eccl.fo.19.

3 Dispositio huius legis an habeat locũ in fundo dato.ęstimato in dotem.in.l.fructus.nu.8.ff.sol.ma.fo.8.

4 Dispositio testatoris disponentis,satisfieri debere omnibus descriptis:scedula quam dedit guardiano fratrum minorum quòd valeat si apparet quòd sit illa schedula .in.l.quem hæredi.nume.1.ff.de reb.dub.fol.108.

7 Dispositio huius legis,quòd habeat locum , etiam si transactio fuit facta prætextu falsorum testium.in.l.si ex falsis.numero.5.C.de trãsactio.fo.72.

Dispositio hæc in quo peculio loquatur,vt descendens suo ascendenti præferatur?in auth.de hæred.ab intesta.nu.6.fo.53.

6 Dispositio legis,si plures.an habeat locum in duobus reis?remissiuè in.l.si plures.ff.de fideiusso.& mãda.nu.2.fo.73.

7 Dispositio legis cum,& ipse.non habet locum in creditore non fœnerante,qui mutuauit minori . ibidem.numero.3.C.si aduer.credito.folio.98.

2 Dispositio huius legis,an habeat locũ in rustico.& muliere.in.l. cũ de in rem verso.nu.6.ff.de vsur.fo.149.

2 Dispositio legis curent.ff.de testi.quòd habeat locũ post litẽ cõtestatam.ibi.nu.3.fo.154.

Dispositio

Diſpoſitio ver.ſi verò.ꝙ habeat locum in fœneratitio creditore. in §.quæcunq; verò.nu.17.in authẽ.vt ſpõſa.largi.fo.55.

Diſpoſitio cõſtitutionis:de duo.reis pro.quòd nõ habet locũ in duobus rei credendi.inibi.nu.3.fol.47.

4 Diſpoſitiones reprobatę quę dicantur?in.l.filiofa.nu.2.ff.de ĳs quæ pœnę cau.relin.fo.109.

Diſpoſitioni huius.§.renunciari nõ põt.§.quia verò.nu.2. in authẽ. vt nulli iudi.li.ha.fo.58.

Diſpoſitioni huius.§.an renunciari poſsit?in.§.& illud.nu.3.in aut. vt nul.iudi.li.ha.fo.58.

7 Diſpoſitioni authẽ.imo.an renũciatur.ibi.n.1.C.de act.& obli.f.139.

3 Diſpoſitionibus ſi debet reſponderi ſimpliciter negãdo,vel affirmando,aliâs habeatur pro cõfeſſo,'ſi reſpondens negat ſe habuiſſe pecuniã:& ſi apparuerit habuiſſe ꝙ expendit in negotĳs domini,ꝙ non dicitur reſpõdiſſe.in.l.hęredes.nu.4.ff.de vul.& pup.fo.136.

1 Diſpoſitionũ ſi inſint duę rationes, & vna ceſſat alia ſupereſt, ſtat diſpoſitio.in.l.liberorũ.nu.1.ff.de his q not.infa.fo.100.

2 **Diſſenſus** circa acceſſoria,nõ vitiat cõtractum. in.l. ſi in emptione.nu.1.ff.de cõtrahen.emp.fol.117.

2 Diſſenſus partiũ à contractu qũo noſcitur.in.l.ſi ego.nu.6.ff.de reb⁹ creditis.fo.16.

8 **Diſſoluens** incantationes non punitur.in.l. eorum.nu.1. C.de mathe.& malefi.fo.125.

1 Diſtinctio huius legis nõ habet locũ in expẽſis neceſſarĳs.in.l.in fundo.nu.6.ff.de rei.vendi.fo.176.

5 Diſtinctio an ſeruitus habeat cauſam cõtinuam,vel non habeat locum in ſeruitutibus realib⁹non in pſonalibus.in.l.iuſto errore.§.nõ mutat.nu.3.ff.de vſuſ.& vſurpa.fo.111.

6 Diſtinctio.l.ſi cui.§.j.ff.de accu.& inſcrip.ꝙ habeat locũ abſoluto p inquiſitionem.l.ſi cui.§.j.ff.de accu.& inſcri.nu.4.fo.159.

1 Diſtinctio huius legis nõ fertur ad plantata ſeu ſeminata ſed ſolũ ad ędificata.in.l.in fundo.nu.1.ff.de rei ven.fo.176.

5 Diſtinctio in ſeruitutib⁹.an habeat cauſam cõtinuam aut diſcõtinuã habet locum in ſeruitutibus tantũ me realibus.l.ait prętor.ff.vti poſſi.nu.6.fo.155.

3 Diſtictio an debeat adhiberi an res dotales eſſent eodẽ mõ periturę penes vxorẽ,vel nõ?in.l.ſi filiofa.§.ſi poſt diuortiũ.nu.5.ff.ſol.matrimo.fo.23.

7 Diſtinctio gl.in.l.ſi ex cautione.j.de nõ nume.pecu.non habet locũ in ſcriptura priuata.in.l.ſi nõ ſinguli.nu.3.C.ſi cer.pe.fo.134.

8 **Diſtingue** tempora & concordabis ſcripturas.in.l. apud antiquos.nu.3.C.de fur.& ſer.corrup.fo.6.

1 **Diſtractus** iudicatur ſecundũ naturã cõtract⁹, à quo receditur.in.l.& eleganter.n.5.ff.de do.mal.f.129.

4 Diſtribuere debens bona inter pauperes,poteſt particularẽ diſtributionẽ facere.in.l.vnũ ex familia.§.ſi duos.nu.2.ff.de leg.ĳ.fo.41.

4 Diſtributio fienda per aliquẽ inter plures,debet fieri arbitrio boni viri.in.l.ſi legatum.nu.2.ff.de annuis leg.fo.67.

4 Diſtributiuũ ſi quis,actũ primi verbi tribuit pluribus inſolidum, & eos inſolidũ ad emolumentũ vocat.in.l. qui filiabus.§.ſi quis ita.n.1. ff.de leg.j.fo.9.

3 Diſtributiuũ quiſquis quod habet in ſe conditionẽ.in.l. qui liberis. nu.1.ff.de vul.& pup.ſub.fo.143.

4 Diſtributiuũ quiſquis requirens duo verba,ſicut diſtribuit actum primi verbi:ita etiã actum ſecũdi.in.l.ſi qs in fundi voca.nu.10.ff.de leg.j.fo.4.

5 **Diu** iſta dictio verificatur in decem annis.in.l.j.§.deniq;. nu.2. ff.de de dam.infec.fo.46.

4 **Diuerſæ** donationes qñ diuerſis temporibus ſunt factę, & vltima tantũ fuit inofficioſa:an oẽs reuocent? remiſſiuè.in.l.titia.§.imperator Alex.nu.3.ff.de leg.ĳ.fo.48.

6 Diuerſitas quę ſit q̃ impediat conſtitutionẽ duarũ rerũ?in.l.cũ duo. ff.de duo.re.conſti.nu.1.fo.65.

1 Diuerſitas animi in geſtione qualiter conſtabit.in.l.eum actũ. nu. 5. ff.de nego.geſt.fo.119.

Diuerſitas in qualitate obligationis principalis & fideiuſſoris, propter appellationem conditionis,quãdo vitiet?in.l.hi qui acceſsionis ff.de fideiuſ.& manda.nu.4.fo.74.

Diuerſitas qualitatis obligationis contigens propter alienationẽ,qñ vitiet?in.l.hi qui acceſsionis.ff.de fideiuſ.& manda.nu.5.fo.74.

Diuerſitas qualitatis obligationis contingens propter generalitatem & ſpecialitatẽ quando habeat vitiare?in.l.hi q acceſsionis.ff.de fideiuſ.nu.6.& mand.fo.74.

6 Diuerſitas qualitatis obligationis cõtingẽs propter perſonã adiectã in ſolutione,qñ vitiet obligationẽ?in.l.hi qui acceſsiõis.ff.de fideiuſ. & manda.nu.7.fo.74.

Diuerſitas in quantitate inter obligationem principalis & fideiuſſoris,quando vitiet?remittit.in.l.hi qui acceſsionis.ff.de fideiuſ.& manda.nu.8.fo.74.

Diuerſitas in tempore inter obligationẽ principalis & fideiuſſoris, quando vitiet?in.l.hi qui acceſsionis.ff.de fideiuſ. & manda. numero.9.fo.74.

Diuerſitas in obligatione qñ habeat vitiare obligationẽ fideiuſſoris. in.l.hi qui acceſsionis.ff.de fideiuſ.& manda.nu.10.fo.74.

Diuerſitas linguarum,qñ vitiet ſtipulationem.in.l.ſtipulatio nõ põt §.eadem.ff.de ver.obli.nu.5.fo.3.

6 Diuerſitas inter vnum teſtem & aliũ reducitur ad concordiam:ſecus vnius & eiuſdem.in.l.eos qui.ff.ad leg.Cor.de fal.n:9.fo.185.

6 Diuerſitas in re inter obligationẽ fideiuſſoris & principalis,ſi ĩ obligatione eſt dari,vitiat ſtipulationem,ſi eſt facere,remittit.in.l.hi q acceſsionis.ff.de fideiuſ.& mand.nu.3.fo.74.

3 Diuerſitas debet eſſe inter ementem & vendẽtẽ.in.l. pupillus.§. itẽ ipſe tutor nu.1.ff.de autho.tuto.fo.70.

5 Diuerſitas qualitatis nõ facit eandẽ poſſeſsionẽ eſſe apud plures.ĩ.l. poſsideri.§.ex cõtrario.n.1.ff.de acq.poſ.fo.84.

6 Diuerſitas quãtitatũ in ſtipulatione deductarum,qñ regulet diuerſitatẽ ſtipulationũ.in.l.ſi qs cũ aliter.§.eũ q ita.ff.de ver.obli.n.1.fo.18.

6 Diuerſitas in quãtitate reſpondẽdo facta nõ inualidat ſtipulationẽ, ſi illico ſequatur cõplacentia.in.l.ſtipulatio nõ poteſt.§.ſi qs ſimpliciter.ff.de ver.obli.nu.2.fo.3.

6 Diuerſitas in re,quãdo vitiat ſtipulationem.in.l. ſtipulatio nõ põt. §.eadem.ff.de ver.obli.nu.6.fo.3.

8 **Diuertentes** loco eodẽ,in quo poſſunt clamorẽ exaudire,dicũtur ſub eodẽ tecto.in.l.talis.nu.1.C. de his qbus vt indi.fo.39.

3 **Diues** vel pauper licet qs ſemel probeť,nõ tñ hodie de neceſsitate pſumiť talis.in.l.in cõfirmãdo.n.1.ff.de teſ.tu.f.53.

Diuidentes prędam cum aggreſſoribus viarũ,viui cõburi debẽt.in.l.ſi qs.n.1.C.de re mil.li.xĳ. f.62.

Diuiſio bonorũ inter filios,ꝙ poſsit fieri per patrẽ:etiã ſine ſcriptura:ſi fiat coram duobus teſtib⁹, vel tribus.in §.& quod ſępe.nu.1.in authẽ.de trien.& ſemiſ.fo.19.

2 Diuiſio pręſumitur ex patientia longi tẽporis.in.l.cũ de in rẽ verſo. nu.5.ff.de vſur.fo.149.

Diuiſio quę permittitur fieri per patrẽ ingredientẽ monaſteriũ inter filios,poſt ingreſſum,an & qñ valeat vt teſtamentũ?in.§.ſi qua mulier.nu.4.in authẽ.de ſan.epiſ.fo.62.

1 Diuiſione facta nõ debetur aditus per partẽ alterius:ſicut primò ante diuiſionem ibatur:niſi ſpecialiter ſit cõuentum.in.l. via cõſtitui. §.quacũq;.nu.1.ff.de ſer.ruſti.prędi.fo.187.

1 Diuiſio aquę fit ſecundũ quantitatẽ partis agri nõ ſecundũ qualitatem.in.l.ſi partẽ.nu.3.ff.de ſer.ruſti.prędio.fo.187.

1 Diuiſio prouinciarũ.& dominiorũ,ꝙ ſit de iure gẽtiũ in.l.ex hoc iure.nu.4.ff.de iuſti.& iur.fo.7.

6 Diuiſio inter plures correos debẽdi an videatur facta ſi ab vno pars tantũ petatur,ꝙ non:niſi oẽs pro parte conueniant.in.l.ex duobus. ff.de duo re.conſtit.nu.12.fo.62.

7 Diuiſio facta cũ hęrede putatiuo,per ignorantiã nõ pręiudicat.in.l. ſi poſt diuiſionẽ.nu.1.C.de iur.et fac.igno.fo.35.

4 Diuiſio facta cũ proprietario nõ pręiudicat fructuario.in.l.is q fundum.nu.1.ff.de vſufru.lega.fo.73.

3 Diuiſio qñ eſt facta inter tutores,an & quãdo vnus poſsit ſe intromittere de adminiſtratione alterius.in.l.inter tutores.nu.3.ff.de admi.& peri.tuto.fo.63.

7 Diuiſio ſecundũ.l.xĳ.tabularum fit in omnibus.in.l.ea quę.nu.3.C. de iudi.fami.erciſ.fo.129.

7 Diuiſio.in quibus ſit ſimilis emptioni.in.l.diuiſionem.nu.1. C. cõia vtriuſq; iudi.fo.131.

5 Diuiſio pręſumitur per poſſeſsionem fundorum diuiſim lõgo tpe factam,in.l.duę filię.nu.2.ff.pro dote.fo.115.

Et ſtatutum,ꝙ diuiſio peti poſsit,non obſtante curſu alicuius tẽporis,intelligitur durante communione.ibi.nu.3.

7 Diuiſio,quę permittitur per hãc authen.ingreſſo monaſteriũ,an dicatur teſtamẽ.in authen.ſi qua mulier.nu.20. C.de ſac.ſan.eccl.f.23.

7 Diuiſio ex diuturnitate temporis,pręſumitur.in.l.ſi maior. nu.1. C. communi diui.fo.131.

Diuiſio de qualibet re non eſt facienda,ne patrimonium corrumpatur.in.l.meminimus.numę.2.C.quãdo & quibus quart.pars debe. lib.x.fo.23.

Diuiſioni mobilium partes debent eſſe præſentes.ibi.nu.13.fol.24.

4 Diuiſio iudicis & teſtatoris ęquiparantur.in.l.ſolent.nu.1.ff. de ali. & ciba.lega.fo.88.

6 Diuiſio pręiudicat creditori,electio nõ.in.l.inter eos.§.fideiuſſ.ff. de fideiuſ.& manda.nu.1.fo.77.

5 Diuiſio quando pariat vſucapiendi cõditionem.in.l.cũ ſolus.nu.2. ff.de vſuſca.& vſur.fo.109.

6 Diuiſione facta nõ remiſſum ius fidecõmiſsi,nec data licẽtia de vẽdẽdo,& vn⁹ fratrũ vẽdidit,poſtea extat cõditio fideicõmiſsi, an frater poſſet totũ petere ab emptore.ĩ.l.q Romę pecuniam.§. duo fratres. ff.de ver.obli.n.28.fo.47.

Index singularium materiarum.

6 Diuisione simpliciter facta int̃ fratres absq; clausula nihil contra diuisionem facturos, an ius fideicommissi videatur remissum? ꝙ non. in l. qui Romæ pecuniam. §. duo fratres. ff. de ver. oblig. nu. 10. fo. 47.

6 Diuisione facta videtur transactum de iure fideicommiss. in. l. qui Romæ pecuniam. §. duo fratres. ff. de verb. oblig. nu. 1. fo. 47.

4 Diuisione facta à testatore, vnus ex hæredibus non tenetur alteri de iure actionis, sed ope exceptionis. in. l. cum pater. §. euictis. nu. 3. ff. de lega. secundo. fo. 44.

4 Diuisiõe facta à partibus, vel à iudice alter tenetur alteri de euictione iure actionis. ibi. nu. 4.

6 Diuisioni inter fideiussores quando sit locus? in. l. si Titius. ff. de fideiusso. & mandato. nu. 4. fo. 76.

6 Diuisionis ius respicit modum & formam agendi, non ipsam obligationem perimendo effectualiter. in. l. si testa. liberatum. §. ꝙ si duo fideiussores. ff. de fideiuss. & manda. nu. 5. fo. 77.

6 Diuisum semel iterum diuidi potest. in. l. si testam. liberatum. §. ꝙ si deiussores. ff. de fideiusso. & manda. nu. 3. fo. 77.

1 **Diuitem** qui dicit, id probare debet. in. l. si vero. §. qui pro rei veritate. n. 2. & 6. ff. qui satisd. cog. fo. 63.

7 Diuitem debet probare, qui se diuitem astruit. in. l. ex persona. num. 4. C. de probat. fo. 143.

Diuitiæ ꝙ conferunt ad nobilitatem, vbi circa finem, ꝙ possunt esse causa remota ad nobilitatem acquirendã. in. l. si vt proponitis. nu. 47. C. de dignitatibus. li. 12. fo. 54.

3 **Diuortium** factum culpa filiæ, ꝙ non præiudicet patri: sed sibi mortuo patre. in. l. sol. ma. §. voluntatem. nu. 1. ff. so. ma. fo. 6.

7 Diuortium ab initio seculi, ꝙ sit prohibitum. in auẽ. ad hæc. nu. 2. C. de vsur. fo. 169.

2 Diuortium non iure factũ nõ facit donationẽ valere. in. l. siue vxor. nu. 2. ff. de dona. inter vi. & vxo. fo. 157.

Doctor torqueri non potest: nec personaliter capitur. in. l. si vt proponitis. nu. 2. C. de dignitatib⁹. li. 12. fo. 53.

Docere qui alios debet, nõ debet ab aliis doceri. in auẽ. de sanctis episcopis. nu. 2. fo. 60.

Doctor non tenetur vltra, quàm facere potest. ibid. nu. 4.

Doctor pro delicto, nec suspenditur: nec decapitatur. ibi. nu. 5.

Doctor sine literis est de consilio principis. ibi. nu. 10.

Efficitur comes, si legit per. xx. annos. ibi.

In ius vocatur scriptura, & non verbo. ibi.

Doctor non subit munera personalia. ibi. nu. 12.

Doctor habet iurisdictionem. ibi.

Doctor non punitur corporaliter: nisi degradetur. ibi. & nu. 30.

Gaudent doctores priuilegio immunitatis. ibid.

Dicunt̃ habere dignitatem. ibid.

Gabellas doctor non soluit. ibid.

Doctor legum, est maior omnibus professoribus. ibi. nu. 20.

Orator præfertur aliis professoribus. ibi.

Doctor postquam recepit insignia, reprobatur: & semel approbatus non potest amplius reprobari. ibi. nu. 21.

Doctor cum eius familia non potest scrutari de armis. ibi. nu. 22.

Doctor non tenetur soluere collectas. ibid.

Doctor senex, non est semper iuueni præferendus. ibi. nu. 24.

Doctor legens, dum legit, dicitur ciuis illius ciuitatis. ibi. nu. 28.

3 Doctor vel scolaris, quando possit expellere fabrum malleantem penes scolam vel cameram? in. l. dotis causa. num. 30. ff. solu. mat. fo. 4.

3 Doctor vocatus à principe, post collectam susceptam licitè illam retinet. in. l. idem vlpianus. §. sunt & alii. num. 4. ff. de excu. tuto. fo. 83.

Doctor nõ habet necesse semper vti insignibus doctoratus. in. l. omnes. nu. 1. C. de honora. vehi. li. xi. fo. 39.

6 Doctor legens qui nõ potest aduocare, potest mittere schedulam, & alloqui iudicem. in. l. paulus. ff. de leg. nu. 1. fo. 247.

6 Doctor de collegio de ciuitate expulsus, restitutus an recuperet locũ in collegio? ꝙ non: sed habetur tanquam de nouo veniens. in. l. qui ad tempus. ff. de decurio. nu. 1. fo. 243.

6 Doctor & miles efficiuntur ciuis illius ciuitatis vbi stipendia merent. in. l. municeps. §. j. ff. ad munip. & de iure. n. 1. fo. 241.

6 Doctor legens quando possit per substitutum legere? in. l. nemo est qui nesciat. ff. de duob. reis constit. nu. 5. fo. 59.

3 Doctor dicitur illustris & legens per. xx. annos efficitur comes. in. l. ex eo tempore. nu. 4. ff. de mili. test. fo. 165.

Doctor perhibet testimonium de peritia & honestate scolaris. in. §. deinde. nu. 1. in auẽ. de defenso. ciui. fo. 17.

Doctor & miles, qui non volunt recipere pagam communi tempore debito, non possunt amplius eam petere. in. l. fortissimi. nu. 1. C. de eroga. milita. anno. lib. 12. fo. 62.

1 Doctor qui debet habere salarium annuum, si abest causa reipublicæ, nihilominus habet salarium. in. l. Iulianus. §. eum quoque. nu. 1. ff. qui bus ex cau. maio. fo. 143.

Doctor qui legerit per viginti annos, efficitur comes. in. l. Alexandrinis. nume. 1. C. de decurioni. & eorum filiis. lib. 10. fo. 22.

Doctor popularis effectus comes, potest subire honores suæ ciuitatis sicut popularis. ibi.

Doctori credens, excusatur ab expensis. ibi. num. 14.

Doctori consuetudinem alleganti, creditur. ibid. nu. 15.

Doctori promittenti scolaribus maria & montes, non est credẽdum, & est præsumptio contra ipsum. ibi. nu. 33.

Doctori creditur de vita, et peritia scolaris. nu. 13. fo. 53.

Doctoribus competit actio popularis. nu. 7. fo. 53.

Doctoris persona, discipulo honesta videri debet. nume. 9. fo. 53.

Doctoris interpretatio est probabilis. nu. 14. f. 53.

Doctorum filii præferuntur aliis, & gratis promouentur. numero. 8. fo. 53.

7 **Dolus** cum dolo quando compensetur. in auẽ. qui res iam dictas. nu. 1. C. de sac. sanc. eccle. fo. 25.

7 Dolus non infertur scienti. in. l. cum donationis. nu. 1. C. de transact. fo. 69.

2 Dolus dans causam contractui, quando annullet contractum. in. l. in summa. nu. 2. ff. de condi. indebiti. fo. 65.

2 Dolus in quo debeat esse commissus, ad hoc, vt deueniatur ad iuramentum. & quando. in. l. in actionibus. nu. 14. ff. de in litem iurando. fo. 39.

3 Dolus cum dolo, & culpa quando compensent̃? in. l. viro atque vxore. nu. 10. ff. sol. mat. fo. 27.

3 Dolus alterius quando est causa immediata acquisitionis meæ, ille dolus mihi nocet. in. leg. virum. numero. 7. ff. si quis aliq. test. proh. fo. 197.

7 Dolus & lata culpa quando veniat in actione neg. gest. in. l. curatoris. nu. 8. C. de neg. gest. fo. 88.

7 Dolus si dat causam contractui, an contractus sit nullus. in. l. non dubium. nu. 26. C. de legi. & consti. fo. 33.

1 Dolum si committunt, an quilibet teneatur de dolo? & quomodo. in l. & eleganter. nu. 2. ff. de dolo malo. fo. 129.

7 **Domestica** persona, quæ dicatur. in. l. etiam. nu. 1. C. de testibus. fo. 149.

Et quando persona domestica contra aliam domesticam admittatur in testem. ibi. nu. 4.

Et quòd vir & vxor dicuntur personæ domesticæ. ibi. nu. 3.

3 Domestici dicuntur qui sunt de agnatione. in. l. cum aliter. nu. 1. ff. ad senatusc. Sylla. fo. 192.

6 Domesticus qui fuit alicuius, si desierit esse an possit pro eo testificaris? in. l. vnius. §. seruus in eius caput. ff. de quæstio. nu. 1. fo. 199.

6 Domesticus pro domestico non torquetur. in. l. in criminibus. §. j. ff. de quæstio. nu. 1. fo. 193.

6 Domestic⁹ qui meus esse desiit, an possit testificari de his q̃ facta sunt dum erat domesticus? in. l. in criminibus. §. idem nũmio. ff. de questio. nu. 1. fo. 193.

6 **Domicilia** plura quis habere potest, sed vnum principalius altero. in. l. assumptio. §. antepe. ff. ad municip. & de iure. nu. 1. fo. 240.

1 Domicilium originis in matrimonio mutatur. in. l. cũ quędam. n. 2. de iurisd. om. iud. fo. 53.

4 Domicilium quis stet in certe loco, ꝙ possit. constitui, si est in commodum alicuius. in. l. titio centum. §. titio centum. ij. nu. 4. ff. de conditio. & demonstratio. fo. 127.

4 Domicilium dicitur transferri de loco ad locũ qñ quis recedit cũ familia, & rebus. in. l. prædia. §. affini. nu. 1. ff. de fun. instru. fo. 83.

Domiciliũ quęsitũ cõstitutione, mutari põt: & domiciliũ mutans, tenetur ad onera iã imposita, nõ ad onera noua. in. l. non tibi. nu. 1. C. de incolis, & vbi quis domici. lib. 10. fo. 25.

6 Domicilium constituitur facto & animo. in. l. placet. ff. ad municipa. & de incol. nu. 2. fo. 239.

7 Domiciliũ quando possit pupillus constituere? in. l. magistratus. nu. 1. C. vbi petan. tuto. vel curato. fo. 189.

Domicilium duobus modis constituitur. ibi. nu. 2.

6 Domicilium facto constituitur, quando quis cum rebus suis recedit. in. l. domicilium. ff. ad municip. & de inco. nu. 1. fo. 241.

1 Domicilium originale propter dignitatem non mutatur sed propt̃ matrimonium sic. in. l. senatores. nu. 1. ff. de senatoribus. fo. 32.

2 **Dominia** tria sunt, directum: vtile, & quasi dominium. in l. minor. §. seruus. nu. 4. ff. de euict. fo. 147.

1 Dominia de iure ciuili quibus modis quęrantur. in. l. in rem actio. nu. 1. ff. de rei vend. fo. 173.

5 Dominia vtilia, ꝙ sunt plura. in. l. si quis vi. §. differentia. nu. 6. ff. de acquirend. possessio. fo. 92.

Et an dominia vtilia perdãtur eodem modo, quo directũ. ibi. nu. 7.

2 **Domini** voluntas quãdo habeatur pro traditione. in. l. certi conditio. §. deposui. nu. 2. ff. de rebus credit. f. 12.

5 Domini appellatione nũ cõprehẽdat̃ vsufructuari⁹? ꝙ sic large. in. l. in venditione. ff. de bo. auẽ. iud. possi. nu. 1. fo. 138.

Domini

Domini agricolarum ſunt conſtituti iudices à lege inter ſuos agricolas.in auť.de quæſtore.n.2.fo.36.

6 Dñi plures eiuſdem ſerui,licet de peculio teneantur inſolidũ,an ſint duo rei.in.l.eandem.ff.de duob.re.nu.11.fo.60.

8 Domini plures qui ex facto vnius ſerui tenentur inſolidũ de peculio an teneanť vt duo rei?in auť.hoc ita.n.13.C.de duob' reis ſtipu.fo.111.

6 Dominii tranſlatio in contractu qualiter prohiberi queat?in.l.ſi ita quis promiſ.§.ea.l.ff. de verb.obli. nu.10.fo.54.

7 Dominij quæſtionem qñ qs agẽti nõ põt referre,prima ſententia nõ obſtante.poterit rem vendicare contra primũ agentẽ.in.l.vis eius. n. 3.C.de proba.fo.145.

Dominij tranſlatio,ꝙ non impediatur,per ſententiam arbitri prohibentis alienationem.in.l.filiuſfa.§.diui.n.15.ff.de lega.primo.fo. 28.

7 Dominium,vt transferatur,an requiratur,ꝙ fiat miſsio in poſſeſsionẽ rei vacuæ.in.l.cum res.nu.1.&.15.C.de proba.fo.144.

Dominium,vt probetur,quid requiratur.ibi.n.3.5.10.et.12.

Et an dominium transferatur per videntem,& tradentem non dñm. ibid.nu.4.

1 Dominiũ cur poſsit transferre ad tempus.in.l.ſeruitutes.ij.n. 5.ff.de ſeruituti.fo.183.

7 Dominiũ rei,ꝙ nõ transferť in omnibus cõtractibus,niſi ſoluto precio,& fide habita de precio.in.l.cum proponas.n.9.C.de dolo.f.91.

6 Dominium ex cõtractu emptionis et venditionis nõ tráſferť,niſi precium ſit ſolutũ,vel habita fides de precio.in.l.ſi ſeruus communis.§. locaui.ff.de fur.nu.1.fol.128.

Item an ſit in contractibus,vt in eis habeatur fides de precio.ibi.

5 Dominium in venditione,vel donatione omniũ bonorũ,ꝙ nõ tráſeat ſine traditione:in ſocietate ſic.in.l.j.nu.3.ff.pro dote.fo.115.

5 Dominium per coniunctã perſonã acquiritur, ſecuta ratihabitione. in.l.qui mihi donatũ.n.3.ff.de dona.fo.64.

Dominium rei traditæ geſtori, vel coniunctę perſonæ,ratihabitione non ſecuta.eſt tradentis.ibi.nu.4.

Dñium traditione facta viro procuratori,qñ acquirať dño.ibi.n.5.

Dñium acquiriť per verũ procuratorẽ dño, quãdo traditio eſt facta ſimpliciter,nec apparet quid in animo geſſerit tradens.ibi.nu.6.

Dñium,an acquirať qñ traditio fit procuratori,ex alia cauſa, q̃ cauſa donationis.ibi.n.9.

Dominiũ & poſſeſsio cur quærať dño per procuratorẽ : ſed obligatio non? ibi.nu.10.

4 Dñium rei legatę duobus,ita ꝙ cuilibet debeť inſolidũ ante litem cõteſtatam eſt hæredis,& quilibet ex legatarijs habet actionẽ perſonalem ad rem.in.l.ſi pluribus.nu.2.ff.de legatis.primo.fo.11.

1 Dominiũ vtile,ꝙ ſit introductũ de iure ciuili.in.l.ex hoc iure.nu. 5. ff.de iuſt.& iure.f.7.

1 Dominiũ an transferať per ſententiam? eadem.l.n.6.ff.eo.fo.eo.

1 Dominiũ quãdo incidenter venit in iudiciũ ſufficit probare quẽ eſſe poſſeſſorẽ.in.l.ſicuti.§.ſed ſi quęrať.n.4.ff.ſi ſerui.vend.fo.189.

4 Dominiũ vtrũ mutetur,ſi mihi debeť res ex contractu ſub conditione eueniente conditione?ꝙ ſic in.l.cum mihi legato.nu.1.ff.ad legem fal.fo.133.

2 Dominiũ quomodo dicať transferri qñ aliud pro mutuato reddi debet,remiſsiuè.in.l.mutuum damus.n.5.ff.de rebus credi.fo.4.

6 Dominiũ rei legatæ recta via ꝙ tranſeat in legatarium fictè à tẽpore mortis:verè à die aditæ hæredi.in.l.à titio.ff. de fur.nu.1.&.3.fo.128.

3 Dominium rei dotalis ꝙ ſit mulieris ſoluto matrimonio.in.l. ſi mora.nu.15.ff.ſo.matri.fo.11.

4 Dominium rei legatæ ꝙ videať legatarij fictè à morte teſtatoris verè à tempore aditę hæreditatis.In.l.ſeruum filij.§.ſi quis rem.nu.2.ff. de legatis primo.fo.14.

7 Dominium nuda voluntate transfertur in eccleſiam,& ciuitatẽ.in.l. cum falſa.nu.5.C.de iur.& facti.igno.fo.35.

Dominiũ ex cõfeſsione facta in vltima voluntate,ꝙ tráſferať ſine traditione.ibi.n.9.

4 Dominiũ nõ transfertur in legato tacito.in.l.vxorem. §. agri plagã. nu.2.ff.de lega.tertiò.fo.59.

7 Dominiũ in vẽditione,quando tráſfertur per traditionem.in.l.in ciuile.n.1.C.de rei vendica.fo.126.

7 Dñiũ ex inutili cõtractu qñ tráſferať.i.l.nõ dubiũ.n. 25.C.de legi.& conſti.prin. fo.33.

3 Dominium ex cõtractu facto pręter legem transfertur.ibi.nu.28.

3 Dominium an transferatur ex ſententia.in.l. ſed ſi.§.item quæri.nu. 1.ff.de reb.eo.fo.94.

4 Dominium in legato alternatiuo , nõ tráſit niſi à tempore electionis in.l.ſi quãdo quis.§.hæres.n.3.ff.de lega.primo.fo.26.

2 Dñium ſuperueniens authori meo,qñ proſit mihi ,vt res mea efficiatur.in.l.omnia.nu.2.ff.de rebus credi.f.8.

8 Dñium directũ ex qua p̃ſcriptiõe q̃rať,& ex qua vtile , & ex qua pareť exceptio.in.l.edicto.§.ſinaũt aliqs.n.1.C.de edi.diui.Adr.to.f.36.

2 Dñiũ vel quaſi dñiũ,qũo probeť.i.l.rẽ alienã.n.6.ff.de pig.actio.f.90.

2 Dominiũ non tráſfertur ex imaginaria poſſeſsione.in.l.nuda & imaginaria.nu.1.ff.de contrahen.emp.fo.118.

4 Dominium rei legatæ recta via tranſit in legatarium.in.l.legatum. n. 1.ff.de lega.ſecundo.fo.47.

5 Dominium non perditur,niſi alteri quæratur.in.l.ꝙ meo.§. ſi furioſo.nu.1.ff.de acquiren.poſſeſsio.fo.93.

4 Dominium rei poteſt haberi ex diuerſis cauſis in idem tempus concurrentibus.in.l.verbis.nu.2.ff.ad legem.falci.fo.133.

1 Dominium per vſuſcapionem non occidiť,ſed per præſcriptionem ſic.in.l.ſi ædes.§.libertas. nu.2.ff.de ſerui.vrba.pręd.fo.186.

7 Dominium ſine traditione in qualibet acquiſitione vniuerſali transfertur.in auť.ingreſsi.nu.27.C.de ſac.ſanc.eccle.fo.20.

Dominium & poſſeſsio,ꝙ tráſferť in eccleſiã ſine apprehenſione. in auť.ingreſsi.nu.28.fo.eo.

1 Dominium pecuniæ ſolutæ geſtori creditoris,eſt debitoris,donec ſequať ratihabitio.in.l. ſi ego hac mẽte.nu.3.ff. de neg.geſt.fo.120.

7 Dominium,quando transferať ex inutili contractu. remiſsiuè. in.l. multum.nu.3.C.ſi quis alteri vel ſibi.fo.175.

1 Dominium quando transferatur ex cauſa iudicati. in.l. ſunt & aliæ §.ait prætor.nu.1.ff.de publicanis.fo.179.

7 Dominium transfertur in eccleſiam abſque traditione.in auť.ingreſſi.nu.9.C.de ſac.ſanc.eccle.fo.18.

7 Dominium in eccleſiã abſq; traditione tranſit.in.l.vt inter diuinum. nu.5.C.de ſac.ſanc.eccle.fo.27.

7 Dominiũ ex ſolo cõtract. abſq; traditiõe ſpeciali iure tráſfertur in eccleſiam & ciuitatem.in.l.inter diuinũ.n.17. C.de ſac.ſan.ecc.f.27.

2 Dominium licet ipſo iure tranſeat: non tamen tranſit poſſeſsio. in.l. cum duobus.§.idem reſpõdet ſocius.n.1.ff.pro ſocio.fo.112.

7 Dominium quo quaſi quæritur domino per falſum procuratorem. in.l.falſus procurator.nu.9.C.de furtis & ſeruo corrup.fo.5.

Dominiũ in venditione non transfertur,niſi precio ſoluto,vel habita fide de eo.& an idem ſit in alijs contractibus.in.l.permutationẽ. n. 3.C.de rerum permuta.fo.176.

2 Dominium fundi dotalis ſol.matri. de iure iſto nõ tráſit ad mulierẽ. in.l.j.nu.3.ff.de fun.dota.fo.157.

2 Dñium,ꝙ nõ quæratur ei cui conceditur,ſed penes concedentẽ manet.in.l.ſi ſponſus.§.ſi vxor.n.2.ff.de donatio.inter virũ & vx. f.157.

7 Dñiũ rei exiſtẽtis apud titiũ, ꝙ ĩ ipſum tráſferať abſq; traditione,dñi voluntate accedẽte.ĩ.l.ſingularia.n.14.ff.de rebus credi.ſi cer.pe.f.14.

5 Dominium proponere videť proponens directũ & vtile:& etiã publicianam,ſi dicit,iure quaſi dominij.in.l.ſi mater filij.§.eandem cãm ff.de excep.rei iud.fo.172.

7 Dominiũ vtile ſine ceſsione,quęri nõ poteſt.in.l.certe.n.2.C.de hær. vel actio.ven.fo.173.

7 Dominium ſicut in corporalibus nõ tráſfertur,niſi traditione ſecuta:ita in incorporalibus ex ſolo contractu non transfertur actio directa.in.l.nõ ſolutũ.nu.1.et.4.C.qñ fiſc.vel priua.fo.140.

Dominium transfertur per ſecundum decretum.in.l.ſed alio.§.ſi abſens.nu.2.ff.ſi ex nox.cauſa aga.fo.66.

6 Dominium introductum de iure ſpeciali ex aliquo fauore,nõ poteſt allegari contra habentem illud.in.l.in bello.§.ſi quis ſeruũ.ff.de cap. & poſt.reuer.nu.2.fo.235.

Actio ex teſtamento & rei vendicatio ꝙ competat pro legato.ibidẽ.

2 Dominium ſine traditione,ꝙ in ſocietate acquirať.in.l.ſocietas.§.in ſocietate omnium.nu.1.ff.pro ſocio.fo.111.

6 Dominium non perditur,niſi alteri quęratur:ſecus in poſſeſsione. in.l.cum quis.§.j.ff.de ſolu.& liberat.nu.2.fo.91.

5 Dominium,an transferatur ex inutili contractu,in.l.j.§.ſi vir vxori. n.4.ff.de acquir.poſſeſsio.fo.82.

5 Dominium & poſſeſsio quæritur domino per procuratorem.in.l.ſi is,qui pro emptore.nu.69.ff.de vſuſcap.& vſurpa.fo.106.

4 Dominium regulariter nõ probať ex contractu emphyteutico.in.l. legata.nu.2.ff.de adimen.lega.fo.102.

2 Dominiũ ſine traditione iudicorũ fami.erciſ.cõmuni diuidũ.& finiũ regun.an transferatur.in.l.& ideo.nu.1.ff.de cõdic.furtiua.fo.68.

Dominium in ſocietate vniuerſalis ꝙ quæratur ſine traditione:ita & in eius reſolutione.ibidem.nu.3.

6 Dominium ꝙ in caſu.l.cum quis, quęratur creditori,& debitor libereť.gl.in.l.exceptam.l.de vſur.malè dicit in.l.cum quis.§.j.ff.de ſol.& lib.nu.1.fo.91.

6 Dñiũ pecuniæ ſo.ſtatĩ efficitur accipiẽtis,licet liberatio cõtĩgat verè tẽpore exiſtentis cõditionis.ff.in.l.ſub cõditione de ſo.et li.n.1.f.88.

6 Dñiũ p ſeruũ fugitiuũ acq̃riť,nõ poſ.ĩ.l.fugitiu'.ff.de ſo.et li.n.1.f.89.

5 Dominiũ vtile,& nõ directũ,ꝙ quęrať per præſcriptionẽ.in.l.j.§.denique.nu.10.ff.de aqua plu.arcen.fo.46.

Dominium, an diſtinguatur in vtile & directum? remiſsiuè.ibidem.

Et ꝙ aliud eſt dominum vtile:aliud directũ:& aliud quaſi dñium ib.

5 Dominiũ,an acquiratur per procuratorem reuocatum?remiſsiuè.in l.qui mihi donatum.nu.1.ff.de dona.fo. 64.

Dominium nõ acq̃riť per neg.geſt.niſi ſecuta ratihabitione.nu.2.

Index singularium materiarum.

4 Dominiũ rei legatę ꝙ transeat vere à die aditæ hęreditatis factę à tẽpore mortis, In, l. si tibi. §, cũ seruus. nu. 1. ff. de leg, j. fo, 23.

Dominiũ rei legatę sub cõditiõe ꝙ sit legatarij à tẽpore existẽtis cõditionis post mortẽ testatoris & aditã hęreditatẽ. ibi. nu. 2.

5 Dominiũ non põt perdi animo possessione retenta: secus in possessione, in, l. si qs vi. §. differẽtia. nu, 1. ff, de acq. pos. fo. 93.

Dñiũ est ius de re corpali pfectè dispo. nisi lege phibeat. ibi. num. 4.

Dominiũ est duplex scilicet directũ, & vtile, ibi, nu, 5.

Dominiũ vtile mihi sine causa aufferri nõ põt sicut nec directũ. in. l. quicũq;, nu, 3. C, de fun, patri, & substi. lib. xj. fo, 50.

Dominiũ rei emptæ per vnũ ex fratribus, noĩe proprio, qui in catastro cõmuni cum alijs poni fecit, & tributa cõiter sunt soluta, acquirit per hoc omnibus fratribus, in. l, iura & posses, num. 1, C. de oĩ agro deser, lib, xj, fo. 49.

Dominiũ rerum delinquentiũ, quod acquirat fisco, sine reprehẽsione, ex solo delicto, in, l, hęre, deber, nu, 8, C, de bo, vacan. de rerum incorpora. lib. x. fo, 9.

Dominiũ rei meę, an per statutum ex causa tolli possit? in, l, si secũdũ de iure reipu, nu, 1. lib, xi, fo, 41.

4 Dominiũ rei legatę recta via trãsit in legatariũ, si natura rei legatę nõ repugnat. in, l, si qs ita. §. si quis titio. nu, 3. ff, de adi. lega. fo, 101.

4 Dominiũ in legato quãtitatis nõ trãsit recta via in legatariũ & tñ statim incipit deberi, ĩ, l. si legatũ. §. ꝙ si ita legatũ. n. 1. ff. de adi. le. f. 102.

Dominiũ, in casu cõstitutiõis de raptis muli. trãsfert in alterũ, sine facto alterius. in authẽ. de rap. muli. nu. 4. fo. 59.

6 Dominiũ qñ trãsfert sine traditione? in. l. si qs. ff. de pollic, n. 1. f. 250.

5 Dominiũ rei proprię testatoris legatę, trãsit in legatariũ recta via: secus in rę hęredis. in. l. si fructuariũ. nu, 1. ff. de manumis. test. fo. 76.

Dominium non transit ex cõtractu simulato. in, l, quẽadmodũ, nu. 2, C, de agrico, & censi, lib. xj. fo, 44.

Possessio transfertur ex contractu simulato. ibidem.

6 Dominium ꝓ dominio pleno, ꝓ proprietate, pro vsufructu, & pro vsu accipi põt, in. l. qui vsumfructũ. nu. 3. ff. de ver, obli. fo. 23.

Et omnis habens ius in re, potest dicere habeo dominium. ibi.

Dominiũ reũ donatarũ propter nup. quod trãseat ipso iure in mulierẽ. in, §. illud quoq;. nu, 1. in authẽ. de æquali. do. fo, 47.

Dominiũ vtile rerũ donatarũ propter nu. quod transfert sine facto hoĩs: secus in rę dotali, ipso iure, in authẽ. vt immo. bo. ante nup. dona, nu, 9. fo, 29.

5 Dominium vile acquiritur per prescriptionem. x. vel. xx. anno. in rubri, de diuer, & tempo. prescri. nu, 3, fo. 175.

5 Dominiũ põt haberi ex pluribus causis in idem tẽpus cõcurrentibꝰ in, l, & an eadem. §. actiones, ff, de exce, rei iud. nu, 10. fo. 173.

4 Dominium rei legatę nõ transit recta via in legatarium quãdo res hęredis est legata. in, l. si hæredis seruus, nu, 1. ff. de leg. j. fo. 15.

7 Dominiũ rei dotalis nõ reuertebatur ad mulierem ipso iure soluto matrimonio secundũ hoc ius. in. l. & si dotis. n, 3. C. de iur. dot. f. 184.

4 Dominiũ rei hęredis legatę nõ transit in legatarium. in. l. si tibi. §. si fundus, nu. 2. ff, de lega. j. fo. 23,

4 Dominium rei tacitè legatę ꝙ non transeat in legatariũ ipso iure. in l. seruũ filij. §. si duos, nu. 2, ff. de leg. j. fo. 15.

1 Dominium an probetur per publicam vocem & famã, in, l. at q natura. §. cum me absente. nu. 2. ff. de neg. gest. fo. 119.

1 Dominium ꝙ transferatur ex inutili cõtractu. in. l. & elegãter. nu. 11. ff, de dolo malo. fo. 129.

4 Dominiũ rei proprię hæredis ꝙ non transeat in legatariũ. in. l. hęreditatum, §, si quis ex hęredibus. nu. 1. ff. ad leg. fal. fo. 138.

5 Dominiũ vtile rei alienæ vẽditę ecclesię, quando venditor succedit dño, quòd statim transeat in ecclesiam, in. l, cum vir, nu, 11. ff, de vsuscapio. fo, 111.

1 Dominiũ rei legatę per quãdam cõsequẽtiam ex voluntate presumpta defuncti nõ transit recta via in legatarium, in, l, emptor, §, ancilla. nu, 1. ff, de rei vendi, fo, 178.

7 Dominiũ alicuiꝰ rei ex simplici conuẽtiõe non transfertur absq; traditione fallit. in. l, traditionibꝰ, nu, 1. C. de pac. fo. 55.

Dominiũ ex dispositione facta in vltima voluntate, absq; traditione transfertur, ibi, nu. 2.

Dominiũ absq; traditione ex dispositione legali trãsfertur. ibi, nu, 3.

Dominiũ ex donatione propter nuptias transfertur sine traditione, Item in re dotali. solu, matri. ibi, nu. 4.

Dominiũ in acquisitionibus vniuersalibus transfertur sine traditione, ibidem, nu, 5.

Dominium ex donatione causa mortis, transfertur absq; traditione ibidem. nu. 6.

Et quæ sit differentia inter acquisitionem dominij factã à domino titulo, & traditione, & factam à non domino titulo, & traditione, ibidem. nu. 7.

5 Dominiũ cœpit à possessiõe: & etiam hodiè incipit ĩ his quæ in nullius bonis sunt. in. l. prima, numero. 2. ff. de acquirenda possessione. folio. 80.

4 Dominium rei hæredis legatæ ꝙ non transeat in legatarium. in. l. si quis inquilinos. §. cum seruum. nu, 2. ff. de lega. primò. fo. 27.

6 Dominiũ an transeat, si tradidi rẽ, causam declaraturus, quã postea non declaraui. in. l. triticũ dare. ff. de verb. obli. nu. 7. fo. 37.

6 Dominiũ rei dotalis ꝙ nõ transeat in mulierẽ, soluto matrimonio de iure isto. in. l. si mora. nu. 4. ff. soluto matri. fo. 10.

5 Dominium rei potest haberi ex pluribus causis simul circa idem cõcurrentibus: secus si concurrunt diuersis temporibus. in. l. possideri. §. ex pluribus. n. 9. ff. de acquiren. poss. fo. 84.

5 Dominium est de iure gentium: sed modus acquirendi est de iure ciuili. in. l. quarundam. nu. 1. ff. de acquir. rerum. do. fo. 79.

Et dominium acquiritur per sententiam. ibi. nu. 2.

Domino quantum tempus datur ad repetendum seruum: vbi ꝙ in monacho, triennium: & in alio clerico, annuum, & à quo tempore incipit currere istud trienniũ. n. 4. & 5. fo, 10.

7 Dominio qualiter succurretur, si primus emphyteuta facit alium emphyteutã? remissiuè. in. l. in emphyteuti. nu. 16. C. de iure emph. f. 178.

6 Dño vt actio ex actio. pręto. sine cessiõe quæratur, quid in causæ cognitione vertatur? in, l, in omnibus prætorijs. ff. de stip. præto. num. 1. fo. 105.

1 Dominorũ vnus põt cõstituere rem pignori pro sua parte pro indiuiso. in. l, vnus. nu. 1 ff. de serui. fo. 183.

1 Dominorũ duorũ vnius castri si vnus delinquit quãdo alter possit cognoscere? in, l, qui iurisdictioni, nu. 7, ff. de iurisdict, omnium, iud. fo. 52,

5 Dominum esse conuentũ præsumitur, si possidet. in. l. apud trebatianum. §, neque fructuarius. n. 3. ff. de aqua plu. arcen. fo. 47.

Dominium quando venit incidenter, præsumitur ex possessione. ib.

5 Dominum qualiter se probabit dans in emphyteusim, si vtile dominium quæritur. in. l. vsusc. nu. 4. ff. de vsuscap. & vsurpa. fo. 98.

5 Dominum teneri pro facto familiæ, qualiter intelligat. l. prætor ait. §. familiæ. ff. de vi & vi armata. nu. 1. fo. 152.

Dominus si repetit seruum monachum effectum, vel prælatus aliquem in suum clericum, quis probabit? & coram quo iudice? remissiuè, in. §. si verò autem. nu. 3. in aut. de mona. fo. 10.

Dominus reuocabiliter præscribit ac si non esset dñs. fo. 235.

1 Dominus prædij seruientis potest petere ꝙ via mutetur sine incommodo prædij dominantis, in. l. si cui. n. 5. ff. de seruit. fo. 184.

3 Dominus hęreditatem seruo delatam repudiat? & quæ sit ratio. in. l. is qui hæres, §. neque filius. nu. 9. ff. de acqui. hære. fo. 170.

6 Dominus Nellus de Eugubio, intelligebat ad motum labiorum. in. l. stipulatio non potest. ff. de verb. obl, nu. 7. fo. 2.

3 Dominus quãdo possit accipere vestes famulo recedenti? in. l. in his rebus. §. seruus vxoris. nu. 4. ff. solu. ma. fo. 33.

8 Dñs si præsens sententię tpe. vult vti iuris instãtię vtili sibi cõpetenti ipso iure poterit in eum ferri sententia. in. l. nõ videtur. n. 7. &. 10. C. de sentẽ. & interloc. omnium iudi. fo. 68.

Et quid si dominus tpe sñiæ mittit nouũ procuratorem. ibid. n. 8.

2 Dominꝰ litis iurat in litem, non alius. in, l. vulgo. nu. 1. ff. de in litem iurando. fo. 40.

Dominus potest appellare, etiam quando procurator fuit verus cõtumax nisi ipse dñs fuerit sciens. in. l. omnibus. §. si procurator. nu. 2. ff. si quis ius. di. non obtem. fo. 56.

1 Dominus vt dicatur contumax, an sufficiat generaliter fuisse iniunctum procuratori? ibi. nu. 3.

1 Dominus vel procurator nouus non potest interuenire post litẽ cõtestatam & quando. in. l. mutari. nu. 2. ff. de procur. fo. 104.

Dominus si citatur quando lis fuit contestata per procuratorem ad audiendam sententiam vel ad videndum iuramentum testium & venter comparet nullum est ꝙ geritur. ibidem. nu. 6.

1 Dominus inuentus extra domum cogitur venire ad iudicium. in. l. sed & hæ. §. præter. nu. 4. ff. de procu. fo. 107.

3 Dominus si tenetur pro delicto commisso à famulo, quòd non teneatur pro delicto commisso antequã esset famulus, secus si dixit pro delicto famuli. in. l. Titius. nu. 2. ff. de mili. test. fo. 164.

7 Dominus qui semel est, præsumitur dominus. & an contra talẽ præsumptionem admittatur probatio. in. l. siue possidetis. n. 24. & 9. C. de probatio. fo. 145.

2 Dñs fundi pro certa parte pro indiuiso, ꝙ põt locare totum, locando vtiliter. in. l. & hæc distinctio. §. cum fundum. nu. 2. ff. de locato & cõducto. fo. 132.

1 Dominus vt teneatur insolidum pro nego. gesto, quid probandum sit. l. si pupilli. §. idem quæritur. nu. 7. ff. de neg. gest. fo. 115.

3 Dominus an præsumatur quis ex possessione? in. l. quidam in suo. n. 4. ff. de condi. insti. fo. 161.

4 Dominus si recipit pensionem ab emphyteuta post triennium an ius emphiteuræ restauretur? remissiuè. in. l. meuius. §. duobus. n. 21. ff. de lega. secundo. fo. 39.

8 Dominus, an ſuccedat cognato ſerui ſui.in.l.in ſucceſsione.nu. 4.C. de ſuis & legi.fo.53.

2 Dominus citatus ſi miſit ꝓcuratorē,& procurator nō cōparuit, dn̄s eſt cōtumax.in.l.ſi procuratorē.§.ſi tutores.nu.2.ff. māda.vel cōtra fo.108.

1 Dominus quib⁹ caſibus poſsit ſeruū delinquētem punire.in.l.de iure.nu.3.ff.de ĳs qui ſunt ſui.fo.25.

3 Dn̄s teneť facere famulo infirmo expēſas modicas, nō magnas, in.l.ſi cum dotem.§.ſinautē in ſcuiſsimo.nu.8.ff.ſol.ma.fo.16.

1 Dominus quomodo teneatur pro delicto à familia cōmiſſo? in.l.ſi familia.nu.4.ff.de iuriſ.om.iudi.fo.51.

4 Dominus nō poſsidēs pōt petere ꝙ ceſsio ſibi fiat.in.l.ſi res obligata.nu.5.ff.de leg.j.fo.18.

1 Dominus vbi ſcit meli⁹ veritatē quā procurator: tunc dominus cogitur vt legalior cōparere.in.l.ſi actor.nu.3.ff.de procu.fol.105.

7 Dominus merciū teneť pro mercib⁹ ad vectigal: & dn̄s nauis pro naui.in.l.cū proponas.nu.6.C.de nauti.fœno.fo.171.

7 Dn̄s qn̄ poſsit habere ſentētiā latā pro falſo procuratore ratā: adde tu circa hoc, & vide Aret.in.l.cauſam quę.de iudi.colū.iiĳ.vbi dicit cōiter teneri ꝙ ſic.in.l.ſi tutor.nu.3.C.in quibus cau.in integ.reſtitu. non eſt neceſ.fo.98.

7 Dominus qn̄ ſibi prȩiudicet recipiendo pēſionem omniū annorum ab emphyteuta, termino elapſo? l.in emphyteuticar.nu.8.C.de iure emphy.fo.178.

1 Dominus partis inferioris qualiter poſsit facere ignē, & immittere fumum in partē ſuperiorē.in.l.ſicuti.§.ariſto.n.1.ff.ſi ſer.vēdi.f.190.

1 Dominus partis ſuperioris qualiter poſsit aquam deĳcere. ibidem. nume.eo.

Dominus vnus ſi dicat ſeruo vade ad pontē & ſi obuiaueris libero liber eſto alius ſimiliter dicat ſeruo & inuicem ſi obuenit an ambo ſint liberi.in.l.ſi poſt mortē.nu.2.ff.de leg.j.fo.19.

2 Dominus cū eſt in mora mēſurandi opus, periculū ſpectat ad ipm̄. in.l.opus.nu.4.ff.de loca.& conduc.fo.132.

1 Dominus vt excuſetur à reſtitutione expēſarū in re factarū requiriť ipſum eſſe pauperiorē.in.l.fundo.nu.18.ff.de rei vēdi.fo.177.

6 Dominus diciť prohibere reipſa procuratorē ne petat, ſi nō dat ſibi inſtrumēta neceſſariò ad cauſam facientia.in.l.nulla ſtipulatio.ff. de ver.obli.nu.3.fo.23.

6 Dominus auferendo rem ſuam à fure, nō amittit actionem furti.in.l. qui vas.ff.de fur.nu.1.fo.125.

1 Dominus pro iniuria ſibi à domino facta nō cognoſcit ſed alius dominus ſi ibi eſt.in l.qui iuriſdictioni.nu.6.ff.de iuriſ.om.iudi.fo.152.

1 Dominus in mādato procuratoris ſatiſdat pro ipſo.in.l.ſi procuratorem.nu.1.ff.de procu.fo.110.

4 Dominus grauādo ſeruū: vt det centū heredi, videtur ei legare peculium.in.l.deniq;.§.interdū.nu.2.ff.de pecul.lega.fo.84.

7 Dominus quādo poſsit emphyteutā expellere propria authoritate. in.l.i emphyteutica.nu.3.C.de iure emphy.fo.178.

Dominus rei emphyteuticarię poſsidet ciuiliter.ibi.nu.4.

5 Dominus ꝙ poſsit liberare debitorē ante ceſsionem ſibi factam propter procuratorē, & debitor pōt ſoluere domino.in.l.apud Celſum. §.Titio mādaui.ff.de excep.rei iudi.nu.2.fo.177.

2 Dominus ſi ſuccedit authori noſtro, ꝙ nobis nō proſit.in.l.rē alienā. nu.2.&.14.ff.de pigno.actio.fo.89.& ſeq.

2 Dominus ꝙ nō obligatur per ꝓcuratorē: qn̄ ꝑ procuratorē nō acquiritur dn̄o.in.l.ſolutū.§.per liberam.nu.2.ff.de pig.actio.fo.85.

7 Dn̄s, an transferatur ex traditione ante quā cōtractus ſit habitus pro perfecto.in.l.cōtractus.nu.7.C.de fide inſtru.fo.156.

7 Dn̄s rei venditę ꝑ aliū, qn̄ teneatur pretiū reſtituere.in.l.mater tua. nu.2.C.de rei vendi.fo.125.

3 Dominus ſi dixit famulo, vade et nunq̄ redeas domū ſi ego nō ſentiā aliquid de illo negotio, ſi famulus interfecit illum, ꝙ dominus tenetur de homicidio.in.l.ſi quis mihi.§.pater ſeio.nu.2.ff.de acqui. heredi.fo.174.

5 Dominus, ꝙ dicatur ille, cui res ſurripitur propriè, nō attento apud quem ſit res, qn̄ ſurripiť.i.l.ſequiť.§.ꝙ aūt.n.1.ff.de vſuc.& vſur.f.89.

5 Dn̄s ꝙ hic accipiatur pro eo, qui habet maiorē pręeminētiā.in.l. cū ſi.§.quod ait.nu.1.ff.de publi.& vecti.fo.52.

1 Dominus efficitur cōtumax qn̄ procurator cōparet cū mādato minus ſufficiēti.in.l.neq; ſocietas.§.ꝙ ſi meuio.nu.5.ff. ꝙ cuiuſq; vniuer.no.fo.112.

5 Dn̄s, & poſſeſſor cōducens rem ſuā quaſi ſuā, an perdat dominiū, et poſſeſsionē.i.l.ſi aliquā rē.nu.8.ff.de acqui.poſ.fo.94.

5 Dn̄s poſſeſſor ignorās ſi cōducit à nō poſſeſſore, an perdat dn̄ium, & poſſeſsionē? ꝙ nō.in.l.ſi aliquā rē.nu.2.ff.de acq.poſ.fo.94.

Et qualiter pōt eſſe, quod quis ignoret ſe poſsidere.ibid.

Dominus alicuius rei, quòd quis præſumatur durare.in.l.ſi priuſq̄. nu.3.&.5.C.de iure fiſci.lib.x.fo.2.

Dominus ſi promiſit ſtare in iudicio, & procurator citetur & nō cōparet, ſtipulatio committitur.in.l.quoties.nu.2.C.de dignitatib⁹.libro.xĳ.fol.56.

Dominus directus, quādo poſsit quęrere theſaurum in re feudali. in.l.nemo.nu.9.C.de theſau.lib.x.fo.12.

Dominus qui locauit fundum ſuum ad pecuniam, ita ꝙ colonus oēs fructus percipiat pro certo tēpore nō tenetur ad tributa, niſi cōſuetudo aliter ſe habeat.in.l.æs quidem.n.3.C.de ann.& trib. li.x.fo.12.

Dominus ex procuratoris cōtumacia, punitur: ſi eſt cōſcius. in.l. in executione.nume.2.C.de excoct.& tranſac.mili.anno.li. xĳ.fo.65.

5 Dominus cogiť iurare, qn̄ aduerſarius nō vult ſtare dicto procuratoris: pōt tamen cōſtituere ſpecialiter procur. ad iurandū dicere veritatē in animam ipſius domini.in.l.qui bona.§.ſi alieno.nu.15.ff.de dāno infec.fo.32.

6 Dominus ex delicto famulorum non tenetur, niſi quādo delinquūt in miniſterio, in quo eorum opera vtebatur.in.l.ne quid.ff. de incē. rui.nau.nu.1.fo.136.

5 Dominus partis inferioris domus, ſi cōmiſit delictū, ob quod debet domus deſtrui: qualiter deſtruetur? remiſsiuè.in.l.ſi finita.§. ex hoc edicto.nu.4.ff.de dam.infec.fo.33.

Dominus, an ſuccedat cognato ſui ſerui? in.§.ſi verò nec̄.nu.4.in authen.de here.ab inteſt.fo.54.

2 Dominus an obligatur ex ꝑſona ſerui delinquētis in res alterius domini, vel alterius ſerui.in.l.frater à fratre.nu.34.ff.de cōdi. indebiti. fol.58.

6 Dominus declarat libellū datum à procuratore ſpecialiter cōſtituto ad ſic libellandum. aliâs non.in.l.inter ſtipulantē.§.ſtichū.n.9.ff. de verbo.obli.fo.32.

Et libellus qn̄ eſt incertus articuli debēt eſſe certi ad libellū declarandum & ſic per probationes declaratur.ibi.&.ſ.nu.7.

Et reus obſcurè excipiens declarat quemadmodū & libellans.ibi.

5 Dominus qualiter poſsit expellere eum qui eſt in quaſi poſſeſsione iuris? in.l.pętor ait.§.hoc interdicto.ff.de itine.actuq; priuato.nume.7.fo.159.

5 Dominus quādo perdat poſſeſsionē ſerui fugitiui ex quāto tp̄e? in l.j.§.per ſeruum.nu.1.ff.de acqui.poſſeſ.fo.82.

5 Dn̄s teneť pro delicto famuli delinquētis circa id ad quod proponitur: aliâs nō.in.l.pętor.§.familię.nu.1.ff. de publi.& vecti.fo.52.

Et ꝙ domin⁹ teneať pro delicto famuli pōt fieri ꝑ ſtatutū.ibi. nu.3.

Et aliquē eſſe famulū ſeu de familia alicuius, probatur ꝓbādo ꝙ eū aſſociat, vt famul⁹.& ei ſeruit vt famulus.ibi.nu.5.

dominus nō tenetur ſoluere collectas pro poſſeſsionib⁹ famuli.in.l. hi penes.nu.5.C.de agri.& cenſi.lib.xj.fo.44.

6 Dominus videť habere ratū quādo facit illud, ꝙ nō pōt facere. niſi ꝙ factum eſt à procuratore, ratum ſit.in.l.procurator. ff.rē ratam habe.nu.1.fo.113.

6 Dn̄s nō pōt cōcedere repreſalias cōtra vniuerſitatē ſibi ſubditā, quā pōt iure ordinario coercere.in.l.ſi dolo malo.§.habet itaq;.nu.1.ff.ſi qs teſta.liber eſſe.fo.131.

6 Dominus ſi rem quā procurator alienauit, ipſe ignorās vēdidit, an dominus poſsit venditionem procuratoris rati habere, & ratihabitio retrotrahi.in.l.ſi indebitum.§.j.ff.rem rat.habe.nu.1.fo.115.

6 Dominus releuatus à ſatiſdando ſi nō ſit ſoluendo procurator, tamē cauet de iudicio ſiſti.in rub.iudi.ſol.nu.6.fo.107.

6 Dominus quādo teneať de robaria facta in ſuo territorio, & qđ villa, & Caſtro? in.l.ne quid.ff.de incen.rui.nau.nu.2.fol.136.

6 Dominus promittendo colonum fructus percipere ante ſolutionem pēſionis, videtur fidē habere de precio vel de mercede.in.l.ſi ſeruus cōis.§.locaui.ff.de fur.nu.3.fo.128.

8 Dominus ſi litē cōteſtatus ſit poſtea iudiciū agitat per procuratorē: an ipſe debeat cōdemnari, vel procurator.in.l.arbitri.nu.5.C.de ſen. & interlo.om.iudi.fo.68.

6 Domin⁹ qui ſciuit delictū cōmiſſum ꝑ ſuā familiā, quādo teneatur ſuo noīe.in.l.vtiſsimum.ff.ſi fami.fur.feciſ.dica.nu.1.fo.132.

Et ratio huius edicti ꝙ non habeat locum in liberis hominib⁹ nō habentibus dominium.ibi.nu.2.

6 Dominus agri nō pōt retinere animal damnū dans in agro.in.l. ratis.ff.de incen.rui.naufra.nu.2.fo.137.

5 Dn̄s domus cōductę, an poſsideat res inquilini, anteq̄ eas includat? remiſsiuè.in.l.inquilino.nu.3.ff.de dam.infe.fol.33.

5 Dominus habēs directā & pictor ſi cōcurrūt ad vēdicādā tabulam pictam: quis eorū pręfertur.remiſsiuè.in.l.qua ratione.§.literę.nu.3. ff.de acqui.rerū domi.fo.79.

5 Domin⁹ ille pręſumiť, qui poſsidet, qn̄ dn̄ium venit in iudicio incidenter.in.l.ſi prius.nu.16.ff.de no.ope.nun.fo.22.

Et exiſtenti in quaſi poſſeſsiōe ſeruitutis, pręſumiť ſibi cōpetere ſeruitutem, & ꝙ ſit dominus.ibidem.

5 Domin⁹ pōt ꝓhibere authoritate ꝓpria fructuariū vti frui, ſi nō vult reficere domū: vel iudicis officio eū cōpellit ad reficiendū.in.l. q̄uis alienus.nu.3.ff.de dam.infe.fo.30.

Et qualiter dn̄s pręualebit fructuariū, eū ad deuenitur ob fructuarĳ cōtumaciam.ibi.nu.4.fo.31.

5 Dominus ne, an vtile dominium habens, in nunciando præferaꝛ. in.l.in prouinciali.§.ſi ego. nu.5.ff.de noui operis nuncia.fo.10.

Et quod ſi ſuperficiarius & habens vtile dominium, poteſt nunciare domino nouum opus.ibidem.nu.6.

5 Dominus domus ruinoſæ, an cogatur præciſè cauere, etiam ſi velit cedere ędib⁹.in.l.ſi finita.§.elegãter.num.2.ff.de dãno infecto. fo.38.

5 Dominus & fructuarius domus ſi interpellatur pro cautione dom⁹ de damno infecto, quis teneatur cauere? & quando fructuarius ſolus, & quando dominus? & ſi non cauent quid agendũ.in.l.quamuis.nu.1.ff.de dam.infecto.fo.30.

Et forma interponẽdi decretũ ſecundum contra fructuarium ponitur remiſsiuè.ibi.nu.2.

5 Dominus poteſt nunciare nouum opus viam reficienti, ſed habens viam non poteſt nunciare domino.in.l.j.§.vſufructuarius autem.nu.11.ff.de noui operis nunci.fo.9.

5 Dominus rei venditæ, ſi ſuccedit venditori, an venditio confirmeꝛ? & ſic an dominus ſuccedens authori meo cõfirmet ius meũ.in.l.cum vir.nu.14.ff.de vſuſcap.& vſurpa.fo.111.

5 Dominus an perdat aliqua, cum colonus deſerit poſſeſsionem.in.l.ſi colonus.nu.1.ff.de acquiren.poſſeſsio.fo.95.

8 Dominus in caſu.l.manifeſtiſsimi.§.ſed cum in ſecũdam.an poterit agere contra furem.ibi.nu.6.C. de fur.& ſeruo corrup.fo.6.

5 Domo vi poſſeſſa, tignum poſtea diſſolutum, non dicitur vi poſſeſ.in.l.ſequiꝛ.§.lana.n.3.ff.de vſuſc.& vſur.f.99.

4 Domo legata vel perempta area caſmate, vel impetu aquæ cementa quæ remanerent non debentur, in.l.peculium.§.quadrigæ.nu.2.ff.de lega.ſecũ.fo.37.

6 Domos circa muros ciuitatis facientes poſſunt prohiberi, & factæ deſtrui.in.l.opus nouum.ff.de oper.pub.nu.3.fo.250.

6 Domum communem ſi habeam tecum, & prohibeam ſocium tuum quem duxiſti, ne ingrediatur, an ipſo ingrediente poſsit puniri? in.l.ſi ſtipu.fue.ff.de ver oblig.nu.1.fo.39.

2 Domũ egrediens iudicis præcepto, ſi poſtea in eam ingreſſus eſt, ꝙ dicatur præceptum contempſiſſe.in.l.ſicut.§.ſuperuacuum.nu.2.ff.qui.mod.pig.vel hyp.ſo.fo.145.

5 Domum in meo faciens, & promittens me recipere cum quinq; hominibus: ſi faciat aliam, ꝙ non tenetur me recipere cum decem.in.l.damni.§.ſi is qui.nu.4.ff.de dam.infecto.fo.40.

5 Domũ contiguã habens ex parte inferiori domui meę, cuius introit⁹ à meo introitu multum diſtat per longũ ſpaciũ à latere anteriori: an dicatur meus vicinus.in.l.ſi tertius.num.4.ff.de aqua plu. ar.fo.48.

1 Domum delinquere quis poteſt nec cogitur eam reficere.in.l. ſed an vltro.§.is autem.nu.3.ff. de neg.geſt.fo.118.

6 Domus depoſita vel reſtaurata, quando ſit eadem domus? in l.inter ſtipulantem.§.ſacram rem.ff.de verb.obl.nu.9.fo.32.

5 Domus habet partes ſubſtãtiales, & artificiales.in.l.ſi finita.§.ex hoc edicto.nu.1.ff.de dam.infect.fo.33.

4 Domus in iure poſita impropriè dicitur ruſtica.in.l.cætera.§.ſed et ſi quis ad opus, nu.1.ff.de legatis primo.fo. 14.

Domus in qua retinetur ludus, vel fit proditio, ſi debeat vaſtari ex forma ſtatuti, & retineatur per procuratorem, vel etiã per eum fiat proditio, inſcio domino, ꝙ domus non vaſtabitur, ſed procurator tenetur.In.l.ſi quis.nu.2.C. de deſerto.& occulta.lib.12.fo.66.

5 Domus, ſi venditur, vendita videtur libera: ſi legatur, videtur cũ ſeruitute aditus legata.in.l.ꝙ conclaue.num.4.ff.de damno infec.fo.45.

Domus, quæ eſt in confinio duarum parochiarum, dicitur illius parochiæ ex qua habet aditum.ibi.nu.6.

Domus, ſi publicatur, an intelligantur publicata ſupellectilia in domo exiſtentia? In.l.ſi quando.nu.2.C.de bonis vacanti.et eorum incorpora.lib.10.fo.10.

1 Domus pariete interiecto medio diuiditur.in.l.ſi quis duas.§.ſi quis partem.nu.1.ff.communia præd.fo.188.

3 Domus pro ædificio ponitur in.l.cum aliter, nu.3. ff.ad ſenatuſcon. ſylla.fo.192.

3 Item pro agnitione. Item pro familia. & pro omnibus deſcendentibus ab vno.ibidem.nu.eo.

6 Dom⁹ qualiter intelligaꝛ? vbi ꝙ pro habitatione. Et qui põt occidere põt cõtumeliis afficere.in.l.nec in ea lege.ff.ad.leg.Iul. de adult. & ſtup.nu.1.&.2.fo.174.

1 Domus alterius etiam eo inuito, de licentia iudicis põt perquiri pro fugitiuo perquirendo: non autem pro furto.in.l.is qui fugitiuum.nu.2.ff.de ſeruis fugi.fo.200.

4 Domus pro parte legata ratiõe incertitudinis debetur tota.in.l.vxori.nu.1.&.4.ff.de lega.tertio.fo.55.

4 Domus cõis cum malefactore an debeat deſtrui? remiſsiuè. In.l.nõ amplius.§.cum bonorum.nu.3.ff. de lega.primo.fo.10.

4 Domus ſi tota legaꝛ, vni dom⁹ pars ſubſtãtialis, alteri qua detracta domus nõ remanet: in illa parte ambo legatarij concurrũt.in. l. ſi aliĳ.nu.3.ff.de vſuſ.lega.fo.72.

2 Domus deſtructa à vicinis, ne ignis vltra tranſeat, debet à vicinis emdari in.l.j.nu.1.ff. ad legem rhod, de iactu.fo.93.

4 Domus legata ad aream ſi reducatur an debeatur.in.l.ſeruum filĳ.§.ſi areæ.nu.1.ff.de legatis primo.fo.14.

5 Domus vicini quando propter ignem poſsit deſtrui? in.l. ſi alius.§.vlti.ff.ꝙ vi, aut clam.nu.1.fo.164.

4 Domus exiſtens in confinio duarum parochiarum erit illius per quã habet aditum principaliorem.in.l.prædĳs.§.qui domũ.nu.2.ff.de lega.tertio.fo.66.

4 Domus non ſoluentium condemnationes vel collectas non deſtruiꝛ.in.l.cætera.§.hoc ſenatuſcon.nu.1.ff.de legatis primo.fo.14.

5 Donans omnia bona immobilia, an videatur donare omnia? remiſsiuè.in.l.ad eum.num.4.ff. de donatio. fo.71.

4 Donans omnes res ſuas, an videatur donare nomina debitorum.in.l.quintus, §, argento.nu.3.ff.de auro & argent.lega.fo.95.

6 Donans id ꝙ Titius debet, videtur donarẽ actionem ſibi competentem.in.l.ſi ſeruus cõis Meuĳ.§.cũ ſeru⁹ fructuarius.ff.de ſtipu.ſeruo.nu.8.fo.67.

Donans, vel locans rem, ꝙ intelligaꝛ ſolum dare, vel locare ius ꝙ in ea habet. In.l.prædia.nu.3.C.de locatione prædio.ciuilium.li.xj.fo.52.

6 Donans vel obligans rẽ duobus, tenetur pœna falſi, ſi eſt adiecta clauſula, ꝙ de dicta re ius nemini dedit &c. vel dixit ſe alteri non donaſſe &c. aliâs teneꝛ pœna ſtellionatus.in.l.qui duobus.ff.ad leg. Cor. de fal.nu.1.fo.184.

1 Donantes res ſuper quibus dubitant moueri controuerſiam pĳs locis tenentur hoc edicto quia piæ cauſæ fauetur.in.l.quia etiam. §.ſed & ſi hominem.nu.1.ff.de alie.iudi.mutã.cauſa fa.fo.145.

1 Donare occupanti dicitur, qui rem pro derelicta habet.in.l.ſi quis .n.1.ff.ſi ex noxa.cauſa agatur.fo.66.

2 Donare nũ videatur, qui eum ad ſtipulandum adhibet abs quo donationem acceperat.in.l.idẽq;.§.ſi cui.n.3.ff.cõmo. vel cõtra.fo.108.

3 Donare mihi volens ſi poſsit, añ me magnã quantitatem florenorum & accepi partem, an poſtea poſſum agere ad totum? in.l. qui totam, nu.6.ff.de acqui.hære.fo.166.

4 Donata poſt teſtamentum non cõtineꝛ in legato.in.l.vxori.§.vxori.nu.1.ff.de lega.tertio.fo.55.

3 Donata vxori à conſanguineis viri an ſint vxoris, vel hæredum viri. in.l.ſed ſi plures.§.in arrogato.nu.4.ff.de vul.& pup.ſub. fo.144.

1 Donata cauſa mortis videntur in vltima voluntate relicta.in.l. cum hi.nu.2.ff.de tranſact.fo.95.

3 Donatarius an teneatur alere donantem? remiſsiuè.in.l.alimenta.§.Imperatoris.nu.1.ff.de libe.agn.fo.42.

Donatarius tenetur naturaliter ad antidora donatori.in.l.ſed & ſi lege.§.conſuluit.nu.1.ff.de peti.hære.fo.169.

1 Donatarius ſi poſt mortem donantis ingreſſus fuit rem donatam ſua authoritate, eſt prædo.in.l.ẽt.§.ſi quis ſciẽs.nu.3.ff.de pet.hær.f.167.

6 Donatio facta alicui de aliquo fundo, vt poſt tertiũ eſſet eccleſiæ, an per donatorem pactũ poſsit remitti? in l.qui Romæ pecuniam. §.flauius Hermes.ff.de ver.obl.nu.1. fo.46.

5 Donatio facta à viro vxori, vel econtra licet cõfirmetur ſecuta morte donantis: nõ tamen confirmatio trahitur retro ad tempus factæ donationis reſpectu dñĳ: licet reſpectu fructuũ pceptorũ ſic .in.l. ſi is q pro emptore.nu.4.ff.de vſuſcap.& vſurpa.fo.102.

1 Donatio olim & hodie erat contractus nominatus. in. l. iuriſgentiũ.nu.2.ff.de pactis.fo.81.

4 Donatio præſumitur in nobili & diuite, & quando quantitas non eſt magna.in.l.vxori.§.cũ ſeius.nu.1. &.3.ff.de leg.tertio.fo.56.

Donatio propter nup. hodie nõ inſinuaꝛ: licet olim inſinuareꝛ. Et recitat tria iura, ꝙ quãtũ ad virum donãtem, ſeu pro quo donatum ſit. in auꝛ.vt ſponſali.lar.n.1.fo.54.

Donatio ob cauſam, nõ inſinuatur.ibi.nu.3.

Donatio propter nup.ſoluto matri. reddit ad virum ſicut & dos ad vxorem.in auꝛ.de æquali.do.nu.3.fo.46.

Donatio facta inter patrem & filium ex cauſa aduẽtitia, tenet ſi eſt facta vt extraneo, & bene merito.ibi.nu.4.

Donatio immẽſa, quo iure reuoceꝛ? ibi.nu.6.

Donatio inofficioſa, qñ reuoceꝛ p querelam, vſq; ad quantã quãtitatem fiat reuocatio? ibi.nu.7.

Donatio omnium bonorum facta per nõ habẽtem filios, ſi poſtea ſuſcepit, qualiter reuocetur? ibi.nu.8.

Donatio facta per patrem habentẽ vnũ filiũ, ſi ſit facta in octo, & poſtea alia fiat in duobus, qualiter reuoceꝛ vt inofficioſa, an reuocetur prima? vbi, ꝙ ſecũda reuocatur.ibid.nu.9.

5 Donatio tacita, q̃ fit ſoluẽdo indebitũ: an requirat inſinuationẽ.in.l.modeſtinus, nu.6.ff.de donatio.fo.68.

Et an dõatio tacita, q̃ fit ſoluẽdo dotẽ, an reqrat ĩſinuationẽ.ibi.n.7.

Dõatio quę incipit à traditione, indiget inſinuatione. ibi.nu.8.

Dõatio vel vẽditio facta ab aliq̃ de oĩb⁹ ſuis bõis, q poſtea cõmiſit delictũ ob ꝙ bõa debẽt public. pſumiꝛ fraud.ĩ.l.qcq d.ff.de ſti.ſer.n.1.f.69

Donatio

4 Donatio facta per virum vxori, nõ venit in restitutionẽ fideicõmissi.in.l.sequẽs quęst.nu.1.ff.de leg.ij.fo.41.

7 Donatio inter patrẽ & filium q̃n cõsistat.in.l.si vt proponis.n.1. C. de cõdic.ob cau.fo.135.

Donatio morte cõfirmata, quasi per omnia, habet vim relicti.ibi.n.2.

Donatio simplex est cõtractus innominatus.ibi.n.8.

Et donatio ob causam.est cõtractus innoĩatus.ibi.nu.9.

7 Donatio propter nuptias, est donatio ob cãm: ideo nõ insinuatur.in l.cũ multæ.nu.2.C.de dona.ante nup.fo.180.

7 Donatio inter viuos oĩm bonorũ pręsentiũ & futurorũ, q̃ nõ valet etiã in partibus.in.l.ne questio.nu.12.&.16.C.de pac.fo.58.

Donatio omnium bonorũ pręsentiũ & futurorũ facta in ecclesiam quòd valeat.ibi.nu.13.

7 Donatio facta à spõso sponsę, q̃n perdatur, vel retineatur.in.l.cũ veterum.nu.1.C.de dona.ante nup.fo.179.

5 Donatio causa mortis plus sapit de cõtractus natura, quã vltimę voluntatis.in.l.tam is.§.filiusfamil.nu.1.ff.de mor.cau.dona.fo.73.

Et donatio causa mortis facta à filiofa.quòd nõ fit codicillus.ibi.n.2.

Donatio cã mortis facta absenti põt peti: vt fideicõmissum: facta scilicet ab homine libero.ibi.nu.3.

Donatio facta à filio sine patris cõsensu: an valeat si pater postea cõsensit? remisśiuè.ibi.nu.9.

6 Donatio facta à decurionibus in casu permisso, si in ea apponiť causa ficta & colorata, nõ tamẽ vera, rescinditur.in.l. ambitiosa.ff.de decre.ab ordi.fac.nu.3.fo.248.

5 Donatio remuneratoria ex causa de pręterito, siue de futuro, nõ indiget insinuatione.in.l.aquilius.nu.3.ff.de dona.fo.70.

5 Donatio causa mortis est impropriè donatio: & in statuto nõ venit appellatione donationis.in.l.filiusfamil.nu.1.ff.de dona.fo.62.

5 Donatio causa mortis per pœnitentiam, an reuocetur.in.l.si alienã. §.marcellus.nu.1.ff.de mor.cau.dona.fo.72.

Donatio dicitur perfecta, ad hoc ne possit obligari res donata, quando fuit tradita.in.l.si priusquàm.nu.9.C.de iure fisci.libr.xj.fo.3.

5 Donatio quatenus cõtinet aliud pactũ cadit in cõtractũ innominatũ & est locus pœnitẽtię.in.l.aristo ait.nu.1.ff.de dona.fo.67.

Donatio facta in cõcubinã per doctorem nõ tenet.in.l.si vt proponitis.nu.3.C.de dignati.lib.xij.fo.53.

3 Donatio causa mortis facta per filium in potestate patris ipso patre authorãte an valeat.in.l.quãq̃.nu.4.ff.de autho.tuto.fo.68.

4 Donatio, q̃n incipit à traditione donãs tenetur de dolo.in.l.legatum nu.4.ff.de leg.ij.fo.34.

2 Donatio quã vxor facit viro, vt filiã dotet, valet.in.l.siue vxor.nu.1. ff.de dona.inter virũ & vxorem.fo.157.

4 Donatio inofficiosa qualiter reuocetur? in.l.titia.§.Imperator alex. nu.1.ff.de lega.ij.fo.48.

4 Donatio per superueniẽtiam liberorũ, reuocať ipso iure inofficiosi quærela nõ proposita.ibi.nu.2.

4 Donatio facta monasterio per superueniẽtiã liberorũ an in totũ, vel vsq̃ ad legitimã reuocetur? ibi.nu.6.

4 Donatio simpliciter facta an & q̃n reuocetur, per superueniẽtiã liberorum.ibi.nu.8.

4 Donatio quę est reuocata, per superueniẽtiã liberorũ, ipsis mortuis nõ cõfirmatur.ibi.nu.10.

4 Donatio si sit facta & iurata nõ reuocare, si liberi postea nascãtur, tale iuramentum nõ impedit reuocationẽ.ibi.nu.11.

Donatio facta vltra quingentos, coram quo iudice debeat insinuari? in authẽ.vt nõ fi.pigno.nu.5.fo.25.

Donatio ante nuptias, licet immisceatur hæreditati filij, tamẽ propriam nãturã retinet.in.§.ante nuptiali.nu.1.in authẽ.de nõ eli.secũ. nuben.fo.7.

Res priuilegiata, quòd trãseat ad quemcũq̃, cum suo priuilegio.ibidem.

2 Donatio videtur reuocata, si res donata pignoretur: secus si legatur. in.l.cũ hic.§.si maritus.nu.1.ff.de do.inter vir.& vxo.fo.157.

Donatio vsusfructus facta inter viuos, inter cõiuges, quãdo valeat? in §.si verò solũ vsufr.nu.1.in auẽ.de nup.fo.22.

4 Donatio vltra quingẽtos aureos sine insinuatiõe valet si detracta gabella remanẽt tantũ quingẽti.in.l.quoties.n.1.ff.ad leg.fal.fo.137.

1 Donatio ante nuptias est cõtractus noĩatus.in.l.iurisgẽtium.§.quin imo.nu.19.ff.de pact.fo.73.

3 Donatio causa mortis quare permittitur fieri à pupillo.in.l.de oĩb⁹. nu.4.ff.de tute.& ratio.fo.90.

1 Donatio facta per cõstantinũ papę Siluestro, q̃ valuerit.ĩ.l.oĩa.§.cũ vrbem.nu.4.ff.de offi.pręfec.vrb.fol.32.

4 Donatio cũ inter virũ, & vxorẽ est facta.& ambo decesserũt, & non apparet quis primò decesserit, quis debeat probare, q̃ donator primò decessit.in.l.si inter.nu.1.ff.de reb.dub.fo.105.

5 Donatio, quã facit filius per se, an valeat? in.l.si cũ filius.§.si verò pater.nu.1.ff.de dona.fo.60.

Donatio inter virũ & vxorẽ est prohibita à lege: & ex ea nõ oriť obligatio ciuilis, vel naturalis: nec fideiussor ei accedit.ibi.nu.2.fo.61.

4 Donatio an ualeat si dicitur dono tibi hęreditatẽ meã.in.l.quęsitũ.§. si mihi seruus.nu.1.ff.de leg.j.fo.24.

8 Donatio facta filio tempore emancipationis, dicitur donatio simplex, non ob causam.in.l.vt liberis.nu.7.C.de colla.fo.14.

4 Donatio inter virum & vxorem firmatur iuramẽto.in.l.seius.& augerius.nu.7.ff.ad leg.falci.fo.136.

4 Donatio causa mortis est vltima voluntas: & sapit naturam contractũ inter viuos.in lege, sciendum.numero.1.ff.de legatis primo. folio.3.

4 Donatio facta filio pro parte sua computatur in legitimam secus quando fit in pretium emancipationis.in.l.peto.nu.6.ff. de legat.ij. fol.42.

2 Donatio inter virum & vxorem non confirmatur, si vir fuit bãnitus.in.l.sed si mors.numero.1.ff.de donatio.inter virum & vxorem. folio.157.

3 Donatio inter viuos est validior fideicommisso.in.l.sępissime.nu.11. ff.de iure codi.fo.198.

3 Donatio propter nuptias, quod statim ipso iure videtur constituta cum vir dotem recepit.in.l.si constante.numero.76.ff.solu.matrimonio.fo.20.

5 Donatio facta ante cõmissum delictũ.q̃n valeat, & retractetur, vel nõ valeat ipso iure? in.l.qui alienum.nu.1.ff.de dona.fo.64.

Et donationem fuisse factam metu pœnę delicti cõmittẽdi.si ex præsumptionibus præsumitur.ibidem.

Donatio, vel venditio omniũ bonorũ facta ante delictũ cõmissum q̃ fuerit facta ĩ fraudem qualiter probetur.& est prima præsumptio. in.l.q alienũ.nu.2.ff.de dona.fo.65.

Donatio facta cõiunctæ p̃sonę pręsumitur facta in fraudẽ præcedẽte causa propter quã pręsumitur fraus, & est secũda p̃sumptio.ibi.n.3.

Et idem in vẽditione.ibidem.

Donatio, vel vẽditio pręsumitur facta in fraudẽ, imò magis simulata & imaginaria, q̃n alienans post alienationem possidere reperitur & est tertia pręsumptio.ibi.nu.4.

Et idem si alienãs cõstituit se nomine emptoris possidere, & hoc nisi venditor etiã responderet emptori de fructibus.ibidem.

Donatio facta clam, præsumiť in fraudẽ facta: at in vẽditione requiritur, q̃ emptor fuerit particeps, & est quarta præsumptio: causa tñ pręcedente ad maleficium.ibi.nu.7.fo.65.

Donatio causa mortis facta ante delictũ per delinquere volentẽ, sñia cõdemnatoria secuta statim reuocatur.ibi.nu.10.

Donatio facta inter cõiuges, an reuocetur sentẽtia cõdẽnatoria contra donãtem secuta.ibi.nu.11.

Donatio insolutũ, an valeat in casibus in quibus donatio nõ valet.ibidem.nu.17.fo.65.

3 Donatio q̃n arguatur ex cursu temporis.in.l.quę dotis.nu.4. &.7. ff.solu.matri.fo.25.

3 Donatio quòd non pręsumatur ratione sanguinis sed cursus sic.ibi. nu.5.

3 Donatio q̃n pręsumatur vicissim facta? ibid.nu.6.

3 Donatio q̃n pręsumatur ex modo, vel genere: ibi.nu.7.

Donatio facta papę Siluestro per Cõstantinũ an valeat? in rub.¦prima constitutio.nu.13.fo.2.

3 Donatio propter nuptias fit à minore sine decreto.in.l.imperatoris, nu.1.ff.de reb.eorũ.qui sub.fo.94.

4 Donatio q̃ perficiatur pacto nudo.in.l.cũ pater.§.meuio.nu.3.&.8. ff.de leg.ij.fo.44.

4 Donatio causa mortis magis accedit cõtractui, quã vltimę voluntati. in.l.si socer.nu.1.ff.de do.pręle.fo.76.

4 Donatio quæ morte cõfirmatur quòd non veniat in fideicommissum.in.l.marcellus.§.quidam.nume.4.ff.ad senatusconsul.trebellia. folio.144.

6 Donatio omnium bonorũ pręsentium & futurorũ valet, si donãs aliqui sibi reseruat.in.l.stipulatio hoc modo.ff.de verb.obli.n.7.fo.25.

Et vendere quis potest omnia bona sua pręsentia & futura.non tamen hæreditatem suam.ibidem.

4 Donatio facta vxori reuocatur per pignorationẽ.nõ tñ p obligationem generalẽ oĩum bonorũ.in.l.rẽlegatã.nu.10.ff.de adi.leg.fo.102.

6 Donatio omniũ bonorũ, si nõ adijciť præsentiũ, & futurorũ valet. in.l.stipulatio hoc modo.nu.5.ff.de verbo.obli.fo.25.

Et an sit dare mediũ, quo quis possit bona sua promittere irreuocabiliter.ibidem.

2 Donatio inter virum & vxorẽ, an confirmetur iuramento? remisśiuè. in lege, sed & si possessori.numero.6.ff. de iureiurando.folio.27.

7 Donatio, an valeat inter patrẽ & filiũ.in authẽ.vñ & si parens.nu.3. C.de inoffi.testa.fo.121.

Donatio immẽsa facta filio, quo iure reuocať? remisśiuè.ibi.nu.4.

7 Donatio inofficiosa per quærelam, vsque ad quid reuocetur?in.l. si vt allegas.nu.2.&.3.C.de inofficio.dona.fo.123.
Et si plures donationes factæ sunt,& vltima inofficiosa,an omnes reuocentur?& quando vltima tantum.ibi.nu.5.
Donatio inter patrem & filium,quando valeat.ibi.in.l. si pater.nu.1.
Donatio immoderata non confirmatur morte,in eo ꝙ est immoderata.ibi.nu.3.
Donatio ꝙ non retrotrahatur,quantum ad dominium:sed quantum ad fructus.ibi.nu.4.
Donatio immoderata facta liberis,reuocatur propter superuenientiam liberorum beneficio.l.si vnquam.ibi.in.l.si totas.nu.1.
7 Donatio facta ecclesię vltra quingentos aureos,ꝙ valeat sine insinuatione.in.l.illud ꝙ.nu.4.C.de sac.sanct.eccles.fo.26.
Donatio facta pauperibus,quod requirat præsentiam alicuius stipulantis nomine ipsorum vel eorum.ibi.nu.6.
7 Donatio ficta,indiget insinuatione.in.l.cum quidam.nu.3.C.iure dotium.fo.184.
5 Donatio facta à clerico concubinæ,non valet.in.l.miles.num.4.ff.de re iudicata.fo.119.
Idem in donatione facta ab aduocato cõcubinæ,& in legato.ibi.n.5.
2 Donatio inter virum & vxorem,confirmatur morte.in.l.cum hic.nume.1.ff.de don.inter vi.& vxo.fo.157.
2 Donatio in qua apponitur pactum,seu modus,ꝙ nõ sit propriè donatio.in.l.si tibi.nu.2.ff.de rebus creditis.fo.16.
2 Donatio omnium bonorũ pręsentium & futurorũ, ꝙ nõ valeat.in.l. cum duobus.§.idem respondet.nu.2.ff.pro socio.fo.112.
2 Donatio fit tribus modis.in.l.si sponsus.§.si vxor.nu.3.ff.de don.inter vi.& vxo.fo.157.
Donatio inter virum & vxorem non trahitur retro:sed confirmatur à tempore mortis.ibidem.nu.4.
1 Donatio facta à constantino papę Siluestro.an valuerit?remissiuè.in l.omnia.nu.1.de officio præfec.vrb.fo.32.
5 Donatio causa mortis à legato, qualiter differat.in.l.j.nu.1.ff.de mortis causa donatio.fo.71.
Et donatio mortis causa hodie fieri potest pacto nudo.ibi nu.2.
Et qua actione petatur donatio causa mortis.ibi.nu.3.
Donatio,quę fit sola mortis cogitatione an reuocetur? ibi. in. l. Iulianus.nu.1.fo.72.
Donatio facta timore periculi.periculo cessante reuocatur, ibi. in. l. mortis causa donare.nu.2.
Donatio causa mortis,à mortis causa capione,in quo differat.ibid.in l.qui precio. nu.1.
Donatio causa mortis facta causa alterius,quando possit ex pœnitẽtia reuocari: & à quo possit reuocari.ibi.nu.4.
Donatio collata in te,causa alterius:an dicatur causa mortis,vel alterius.ibi.nu.5.
Donatio causa mortis facta à filio,patre permittente,confirmat̃ morte filij.ibidem.nu.6.
Donatio causa mortis,sub qua conditione substitui possit.in.l.& cui mortis.nu.1.ibidem.
Donatio propter nup.facta per virum,qualiter dicatur vxori obligata?in aut̃.vt immobi.bo.ante nup.nu.4.fo.29.
Donatio propter nup.dicitur in dominio vxoris: sicut in dominio viri.ibid.nu.5.
Donatio propter nup.soluto matrimonio, ꝙ redeat ad virum, sicut ad mulierẽ.In aut̃.neque virum.nu.3.fo.48.
Donatio simplex facta filio,quando conferatur?siue in potestate:siue emancipato?in.§.illud quoq;.n.1.in aut̃.de triente & semis.f.19.
Donatio facta pauperibus,vel captiuis,valet:etiam si non sit aliquis qui acceptet.in.§.si quis autem.nume.3.in authen.de ecclesiast.titu.fo.57.
Donatio facta de re non idonea ecclesiæ, quando prosit donanti?in §.sicut autem.nu.1.in aut̃.de non alie.aut permu.fo.14.
Vtilitates ecclesiæ confirmari debent.ibid.
Donatio ob causam,non insinuatur,in.§.illud quoque.nu.1.in aut̃.vt fratrum fi.suc.fol.57.
Donatio facta à cõstan.papę Syluestro,ꝙ valeat:nec reuocari possit in aut̃.quomodo opor.epis.nu.3.fo.11.
5 Donatio ob cãm,est impropria donatio.in.l.j.n.1.ff.de donat.fo.60.
Donatio pura sub cõditione resoluenda,ꝙ nõ sit propriè donatio,et qua actione repetatur donatum.ibi.nu.5.
5 Donatio,quando sapit naturam contractus dandi,& restituendi,potest quis eligere, vt agat ad rem, vel ęstimationem. in.l.illud generaliter.§.Iulianus ait.nu.1.ff.de mor.cau.dona.fo.75.
5 Donatio facta à patre filio in potestate confirmatur morte patris:tamen quia propriè nõ est donatio,sed magis legatum vsucapitur, quasi pro legato,& non pro donato.in.l.pro donato.§.si pater filio. n.1. ff.pro donato.fo.114.
Donatio facta filio ob benemerita, statim valet si merita pręcesserũt secundum ius aut̃.ibi.nu.2.
Donatio facta ꝑ virũ vxori,vel ecõtra,vltra formã hic traditã,licet huic legi renũciet,ꝙ nõ teneat.in.§. optimè verò.num.6.in authẽ.de nuptijs.fol.22.
Dispositioni.§.s.quòd renunciari non possit.ibidẽ.
5 Donatio est cõtractus nominatus:& habet elegans nomẽ.in.l.in ędibus.§.ex rebus.nu.1.ff.de dona.fo.63.
Donatio est cõtractus stricti iuris.ibi.nu.2.
Donatio,quòd nõ sit perfecta si existens in domo dicat: dono titio fundum,& ille hoc audito dicat:hoc mihi placet.ibi.in.l.absenti. numero.1.fo.63.
3 Donatio rei quę est futura mea, an valeat?in.l.quod si vir.nu.1.ff.solu.mat.fo.33.
5 Donatio,quòd nõ inducatur:si in libro meo scribo me tibi debere decem,te absẽte ex causa donationis:sed probatio.in.l.nuda ratio. nu.4.C.de dona.fo.69.
6 Donatio si fit alicui pro benemeritis,& seruitijs habitis,quando ex tali assertione inducatur assertio meritorum.in.l.si fortè.ff.de castrẽ. pecu.nu.5.fo.237.
2 Donatio,an fuerit olim & hodiè cõtractus innominat⁹, vel noĩatus. in.l.dedi.nu.6.ff.de cõdi.cau.da.fo.46.
Et in donatione nõ esse locum pœnitentię.ibi.nu.7.
Et quòd aliud est donatio,aliud pactũ de donãdo.ibi.nu.8.
6 Donatio quando incœpit à pręcedenti cõuentiõe,donãs semp tenet̃ de euictione.in.l.Iulianus scribit.§.qui fundum.ff.de verb.obli.nume.1.fo.52.
4 Donatione prohibita,an videãtur prohibiti alij cõtract⁹?remissiuè. in.l.filiussa.§.diui. nu.19.ff.de leg.j.fo.28.
Donationem propter ingratitudinẽ reuocãs,nõ dicit̃ illã habere ex causa lucratiua.in.l.descriptiõis.nu.7.C.impo.lucrati.descriptio.libro.x.fo.24.
1 Donationem faciẽdo si dicatur: dono tibi oẽs res meas, nõ veniunt iura,& actiones.in.l.omne ius.nu.3.ff.de statu homi.fol.23.
4 Donationum species quinq;.in.l.legatũ.nu.1.ff de leg.ij.fo.34.
Donator an teneatur de euictione? ꝙ sic,qñ donatio incipit à promissione.in.l.aristo.§.labeo.nu.1.ff.de donatio.fo.67.
Et ꝙ aliter agit̃ de euictiõe pro re donata:& aliter pro re vẽdita.ibi.
Donator,ꝙ teneat̃ de euictiõe,etiã qñ donatio incipit à traditiõe:& euictio est promissa per stipulationem.Idẽ si pacto nudo.ibi.nu.2.
6 Donator agit contra donatarium,vt eum alimentet.in.l.condemnatione.ff.de regu.iur.nu.1.fo.263.
7 Donatum ꝑ patrẽ filio,tẽpore emãcipationis,an cõputetur in legitimam.in.l.si qñ.§.& generaliter.nu.1.C.de inoffi.testa.fo.122.
Donatum filio tẽpore emãcipationis:venit in collatiõe.ibi.nu.2.
Donatum per patrẽ filio in eius doctoratu,ꝙ sit proprium filij: velut peculium castrẽse.in.l.iubemus.nu.3.C.de silentia.& decurioni. eorum.lib.xij.fo.57.
2 Donatum ambasiatoribus,an sit mittentis.in.l.sociũ qui in eo. §.socius.nu.2.ff.pro socio.fo.112.
Donatum vni ex fratribus,an communicatur.ibi.nu.3.
6 Donatum filiofami.quãdo dicatur peculium castrẽse.in.l.si fortè.ff. de castren.pecu.nu.3.fo.237.
3 Donatum ambasiatorib⁹ an sit ipsorũ.remissiuè.in.l.sed si plures.§. in arrogato.nu.2.ff.de vul.& pupil.substi.fo.144.
5 Donaui causa mortis,an repetã fundũ cũ fructib⁹.ĩ.l.si mortis causa.nu.1.de mortis causa dona.fol.72.
7 Dono hæreditatẽ meã,idẽ est,acsi diceret dono oĩa bona pẽsentia & futura.in.l.ne q̃stio.nu.14.C.de pact.fo.58.
6 Donorum occasione quę fiũt doctoribus,agi pōt.in.l. pręses.§.j.ff.de va. & extraor.cog.n.1.f.251.
6 Dormiens delinquẽs an puniat̃? in.l.pœna parricidij.ff. ad leg.Põpe.de parri.nu.1.fol.181.
5 Dos propter inopiã nõ repetitur,qñ mulier nupsit viro inopi.remis.in.l.ꝗ bona.§.de illo.nu.1.ff.de dam.infe.fo.31.
7 Dos cõstante matrimonio dicitur esse in bonis viri.in.l.in reb⁹ dotalibus.nu.3.C.de iur.do.fo.184.
8 Dos,donatio propter nuptias,& datũ causa militię,tria hæc cõputãtur in quarta.in.l.illud siue.nu.3.C.de collatio.fo.14.
7 Dos cõfessata,an habeat priuilegia dotis.in.l.neq; scriptura.nu.4. C.de compensa.fo.167.
2 Dos mulieri,in quibus casib⁹ solui possit.in.l.fundum filiæ.n.1.ff.de iure dotium.fo.156.
3 Dos,quibus casibus sequestretur.in.l.si cõstante.nu.5.ff.solu. matrimonio.fo.18.
3 Dos magna,vel parua intelligitur secundũ qualitatẽ personarũ.ibid. nu.48.fo.19.
3 Dos est quoddã nomẽ iuris: & quid sit hoc dicere?in.l. quod dicit̃. nu.2.&.3.ff.de impen.in reb.dota.fact.fo.35.
3 Dos propter impensas quando videatur de nouo dari? ibidem numero.6.

7 Dos non poteſt eſſe ſine matrimonio.in.l.cum multæ.nu.1.C.de don. ante nuptias.fo.180.

3 Dos impropriè dicitur,in matrimonio putatiuo.in rub.quia.nume.10. ff.ſolu.matri.fo.2.

3 Dos quid ſit ibidem.numero.16.&.21.& quando ſit ius vniuerſale.ibi. numero.18.

4 Dos quare continet aliquid ſpeciale?in.l.quãuis.nume.4.ff.de coll.do tis.fo.174.

4 Dos data filiæ per patrem an computetur filijs filiæ quę deceſsit viuo patre & ſic nepotibus in quartam prout filiæ deberet imputari & in vtraque concludit quod ſic.in.l.In quartam.nu.12.ff.ad leg.fal.f.140.

4 Dos reſpectu viri eſt onerosa:reſpectu mulieris lucratiua.& quando ha beat effectũ lucratiuũ.in.l.meuius.§.duobus.nu.17.ff.de legat.ij.fo.39.

4 Dos data per patrem filiæ ſpuriæ:ſi ad eam reuertitur:venientes ab in teſtato poſſunt de iure ciuili eam reuocare:ſecus de iure cano.ibi.n.18.

2 Dos data occaſione matrimonij illiciti,quod non contrahitur, quãdo poſsit repeti.in.l.auunculo.nu.1.ff.de condi.ſine cauſa.folio.66.

2 Dos data pro matrimonio illicito de facto cõtracto, quando poſsit re peti.in.l.auunculo.nume.3.ff.de condi.ſine cauſa.fo.67.
Et quòd dotis titulus ſit onerosus.ibi.numero.5.

2 Dos data in moneta antiqua,quando debeat in illa vel alia reſtitui.ĩ.l. res in dotem.nu.1.ff.de iure dotium.folio.156.

3 Dos etiam ſoluto matrimonio dicitur deberi viro.in.l.ſi ſocer.§.luci⁹. numero.3.ff.ſoluto matrimonio.fol.30.

7 Dos petitur & repetitur actiõe ex ſtipulatu.in.l.rem in pręſenti.§. rei vxoriæ.nu.3.C.de rei vx.actio.folio.184.
Dos ſoluto matrimonio liberis exiſtentibus,an redeat ad patrem. ibi- dem.numero.12.in.§.taceat.folio.185.

3 Dos quòd ſit quid vniuerſale.in.l.fructus.nu.3.ff.ſoluto matri.folio.8.

7 Dos eſt iuſta cauſa alienationis.in.l.qm̃.nu.1.C.ſi aduerſus dotẽ.fo.97.

3 Dos an tranſeat ad hæredes patris etiam extraneos cũ onere ſuo.in.l. poſt dotem.numero.23.ff.ſoluto matrimo.fo.28.

3 Dos putatiua retinetur propter impenſas.in.l.ſi cũ dotem.§.ſi mulier. numero.2.ff.ſolu.matrimonio.folio.17.

3 Dos putatiua repetitur condictione ſine cauſa ibidem.numero.3.

3 Dos putatiua habet priuilegiũ in perſonali,ſicut vera dos.ibid. nu.6.

3 Dos & quaſi dos,ſunt quid vniuerſale.ibidem.numero.11.

2 Dos quòd non poſsit ſolui mulieri conſtante matrimonio.ĩ.l. vir vxo ri.§.ſi mulier.numero.1.ff.ad ſenatuſconſul.velleia.fol.100.
Dos eccleſię ſi non fuit conſtituta in fundatione,debet in conſecratio ne cõſtitui:aliàs nõ debet cõſecrari.In aut.vt deter.ſit.nu.cle.n.2.f.7.

4 Dos prælegata non cadit in fideicommiſſo,niſi ſpecialiter ſit dictum, & quarta ad dotẽ ſufficiat. ĩ.l.luci⁹.§.marit⁹.nu.1.ff.ad ſena.tre.fo.157.
Dos qñ veniat ĩ ſubſtitutiõe vulgari,& qñ ĩ fideicommiſſaria?ibi.n.2.

3 Dos non poteſt eſſe ſine matrimonio,inſtanti vel pręterito.in.l.ſi mari to.numero.5.ff.ſoluto matrimonio.fo.24.

3 Dos ꝙ ſit qd vniuerſale.ibidem.numero.14.

4 Dos quod debeat eſſe vbi ſunt onera matrimonij,intelligitur reſpectu viri non mulieris.in.l.ſi ſocer.numero.3.ff.de dote pręle.fo.76.

4 Dos non dicitur mercantia,& non venit in ſtatuto de mercatore. in.l. legatis.nu.5.ff.de legatis.iij.fo.61.

3 Dos poteſt ſolui conſtante matrimonio vxori,vt ęs alienum ſoluat. in l.quamuis.numero.1.ff.ſoluto matrimonio.folio.14.

4 Dos mulieris licet non veniat in fideicommiſſo generali quando ipſa grauatur:tamen quando alium grauat,venit.in.l.lucius.§.filiam.nume ro.2.ff.ad ſenatuſconſuſ.trebel.fo.156.

3 Dos quando tota publicari poſsit conſtante matrimonio,& eo ſoluto in.l.ſi conſtante §.ſi bona.nume.8.ff.ſoluto matrimonio.fol.23.

3 Dos ſi fuit ſoluta filiæ ex iuſta cauſa,& eam amittat vel amiſerat,an ma- ritus liberabitur?in.l.ſi cum dotem.§.ſi poſt ſolutum.numero. 3.ff.ſo- luto matrimonio.fo.15.

4 Dos data,ſiue promiſſa per patrem filię,non cadit in fideicommiſſum. in.l.à filia.numero.1.ff.ad ſenatuſcon.trebel.fo.154.

4 Dos data,vel promiſſa per matrẽ,venit in fideicommiſſum.ibid.nu.2.

3 Dos an ſit priuilegiata ante matrimonium?in.l.dotis cauſa.numero.9. ff.ſoluto matrimonio.fo.3.

3 Dos an conſtituatur nudo pacto?ibidem.numero.10.

3 Dos creditur promiſſa de bonis patris.ibidem.numero.11.

3 Dos quando dicatur promiſſa de bonis aui:& quid de matre,& fratre? ibidem.numero.12.

3 Dos an ratione incertitudinis vitietur,& quando incertitudo vitiat cõ tractum.ibidem.numero.14.

3 Dos ꝙ ĩ oĩ pte mundi,& cõtra quecũꝙ ſit priuilegiata.ibj.nu.24.fo.4.

8 Dos quando conferatur & qualiter cõferatur.in.l.dotis.numero.1. C. de colla.fo.12.

3 Dos eſt qd vniuerſale. in leg.diuortio. §.ob donationes, numero.1.ff. ſoluto matrimonio.fo.9.
Dos & donatio propter nuptias,dicuntur tituli lucratiui,reſpectu ei⁹ pro quo dantur.in.l.deſcriptionis.numero.6.C.de imponenda lucra- ti.deſcriptio.lib.10.fo.24.

4 Dos quæ debetur filiæ non debetur iure obligationis ſed officio iudi- cis .In leg.mulier.§.cum proponeretur.numero.3.ff.ad ſenatuſconſul- tum trebel.fo.146.

4 Dos fœminæ.quanta eſſe debeat, cum ſtatuta prouident quod nõ ſuc cedat ſed dotetur?in leg.ſi filiæ.numero.1.ff.de legatis tertio.fo.59.

5 Dos quod non poſsit eſſe ſine matrimonio.in leg.prima.num.5.ff.pro dote.fo.115.

3 Dos quibus caſibus reſtitui non debet.in.l.ſoluto matrimonio.nu.1.ff. ſoluto matrimonio.fo.4.

3 Dos quando reſtituatur mulieri?ibidem.numero.2.fo.5.

3 Dos conſtante matrimonio quibus caſibus repetatur?ibidem.nume- ro.3.

3 Dos repetitur,marito bannito.ibidem.numero.4.

3 Dos an ſtatim ſoluto matrimonio reddatur?ibidem.numero.8.
Dos data filiæ à patre,dicitur eſſe alienata ab omnibus bonis patris.in §.quia verò iam.numero.1.in authenti.de æquali.do.& folio.47.
Dos reuerſa ad patrem, illam minuere non poteſt in præiudicium fi- liæ:niſi eius ſubſtantia eſſet diminuta.ibidem.nu.2.
Dos,quando dicatur magna,vel parua?in.§.Illud quoque.numero.5. in authenti.de æquali.do.fo.47.
Dos data ſocero, poteſt repeti, ſi ad inopiam vergat. ibidem. nume- ro.7.
Dos & donatio propter nuptias, poteſt regulariter diminui:& parti- bus conſentientibus.in.§.de augmentis.numero.1.in authenti. de nup. folio.22.

3 Dos quòd ſit neceſſaria etiam ad ſuſtinẽda onera matrimonij.ſicut ad mulierem maritandam.in.l.iuxta.numero.2.ff.ſoluto matrimonio.fo- lio.24.
Dos,conſtante matrimonio,an ſolui poſsit?in.§.dotes.numero.1.in au thenti.de nup.fo.22.
Dos ſi conſiſtat in rebus mobilibus,& ſi conſignari nõ poſſunt, quid agendum?remiſsiuè.in.§.illud quoque.numero.2.in authenti.vt exact. inſtan.do.fo.46.
Dos promiſſa,& non ſoluta,quando repeti poſsit,ſoluto matrimonio in.§.illud quoque.numero.1.in authent.de non eligen.ſecundo.nubẽ. folio.7.
Dos & donatio propter nuptias, an debeant reſeruari filijs? in.§.nec illud.nume.1.in authen.de nup.fo.22.
Dos ſoluta à grauato,de bonis fideicommiſſo ſubiectis,ſi matrimonio ſoluto ad priuatum reuertitur,non venit in fideicommiſſo.in auth.de reſtitut.numero.7.fo.49.

5 Dos data filię ſpurię,non poteſt,per dotantis conſanguineos à viro re uocari:ſed poſtquam fuit reuerſa ad filiam,ſic deductis, quantũ ad ali- menta ſufficiant.l.ſi fraudator.§.ſi à ſocero.ff.quæ in fraud. cred.nu.2. folio.145.

4 Dos data per auum nepti an ad ipſum, an ad patrem, & ſic ad filium reuertatur?in leg. dedit dotem.numero.2.ff.de collatione bonorum. folio.173.

1 Dos eſt nomen iuris,ſicut hereditas & peculiũ.in leg.item veniunt.§. item non ſolum.numero.3.ff.de petitione hæred.fo.167.

8 Dos vbi eſt legata, an ille qui tenetur reſtituere, poſsit expenſas de- ducere. in.l. ſi non deſignata. numero.1.C. de falſa cauſa. adiecta . fo- lio.48.

8 Dos magna vel parua dicit̃ ſecundùm qualitatem perſonarum.in.l.ꝙ locum.numero.2.C.de colla.fo.12.

2 Dos promiſſa arbitrio boni viri, non dicitur incerta : licet bonus vir nunquam arbitratus fuiſſet.in.l.quæro.nume.1.ff. de iure dotium.fo- lio.156.

8 Dos,& donatio propter nuptias,dicitur congrua,ſecundùm qualita- tem perſonarum. in authenti.res quæ ſubiacent.numero.1.C.commu- nia de legatis.fo.47.

3 Dos ſequeſtratur ſi vir ea abutitur.in.l.ſi cũ dotem.§.ſinautem in ſeuiſ ſinio.numero.2.ff.ſoluto matrimonio.fo.16.

3 Dos ſi tota ſoluitur ſine deductione impenſarum neceſſariarũ, qua a- ctione agatur?in.l.quod dicitur.§.ſi dos.numero.1.ff. de imp. in rebus. do.fact.fo.35.

7 Dotalibus rebus euictis,iſta actio habet locum pro euictio- ne.in leg.rem in præſenti.§.& vt plenius.nume- ro.8.C.de rei vx.act.fol.184.

3 Dotalis res immobilis an ſine decreto poſsit alienari ? quid de mobili? & quando?in.l.dotis cauſa.numero.17.&.18.ff.ſoluto matrimonio.f.3.

4 Dotans mulierẽ an ſi ſit extraneus, vel alius, videtur dotare de filio in.l.vxorem.§.pater naturalis.nume.1.ff. de lega.tertiò.fo.59.

4 Dotantis officium non pertinet ad matrem.in.l.à filia.numero.2.ff. ad ſenatuſcon.trebel.fo.154.

6 Dotata qualiter intelligatur?in.l.qui pupillam.ff.ad leg.Iul.de adult. & ſtup.nume.1.fol.170.
Dote data per vxorẽ,an donatio propter nup.dicatur ipſo iure ſtatim conſtituta?in authenti.de æquali.do.nu.4.fo.46.

Index ſingularium materiarum.

6 Dote vxoris publicata, ſi maritus ex pacto aliquid lucrari debet, qualiter agat contra fiſcum? in leg. quinque legib. ff. de bo. dam. n. 3. f. 209.

3 Dotem remiſſam pacto, pater nõ exigit ſoluto matrimonio. in. l. ſi marito. nume. 3. ff. ſol. matri. fo. 24.

4 Dotem cũ aliquis dat; & illam alternatiuè ſtipulatur, qualiter cõpetat actio? in. l. vxorem. §. teſtamento. ij. nu. 1. ff. de leg. iij. fo. 58.

Dotem, an habere debet filia quæ non vult ſecundò nubere. vel vult ingredi monaſterium, vel effecta eſt beguina? nu. 3. fol. 47.

7 Doti quod ineſt, eſt in eius augmento. in. l. etiam ſi non dotem. nu. 2. C. de iure dotium. fo. 184.

7 Dotis repetitio, quæ fit conſtante matrimonio quẽ effectum operetur in. l. vbi adhuc. nume. 2. C. de iure dotium. fo. 184.

Dotis augmentum factum à viro vxori: ꝙ in dubio præſumitur factũ in fraudem creditorum. nu. 10. fo. 46.

4 Dotis quantitate legata videtur legatum, id in quo dos erat minuta ꝓpter impenſas. in. l. cum quis. nu. 3. ff. de dote præle. fo. 76.

6 Dotis nomine, ſi ego & tu ſtipulati ſumus cẽtũ, quare nõ ſum⁹ duo rei credẽdi. in. l. ſi id ꝙ. nu. 3. ff. de duo. reis cõſt. fo. 62. Et quare in cã dotis duo rei debẽdi cõſtitui pñt nõ tñ duo rei credendi. in. l. ſi quod. ibi. n. 4.

3 Dotis alia priuilegiatis. in. l. dotis cã. nu. 15. ff. ſol. matri. fo. 3.

1 Dotis promiſsio roboratur lege. nõ tñ validatur de iu. gen. in. l. legitima. nu. 2. ff. de pactis. fo. 81. Et qñ in pacto nudo deducitur illud ꝙ al's erat debitũ ex aliqua parte iuris, illud pactũ dr̃ lege roborari. ibi, nu. 3.

Dotis conſtitutio vltra facultatem quòd non valet. in. l. ſiue generalis. nu. 2. ff. de iure dotium. fo. 156.

3 Dubietas ſuperueniens poſt aditionem eã non vitiat. ĩ. l. cũ falſum. nu. 2. ff. de acqui. hære. fo. 176.

7 Dubitans, & ignorans, quando æquiparetur, in. l. pro dubietate. nu. 1. C. de condict. indebi. fo. 135.

1 Dubitans ſibi vim inferri, implorat officium iudicis vt vim prohibeat in. l. non eſt veriſimile. nu. 3. ff. ꝙ met. cauſa. fo. 128.

3 Dubitans de viribus teſtamẽti, quia dicitur falſum ſi decedit interim tranſmittit hæreditatem non aditam. in. l. cum falſum. nu. 3. ff. de acquiren, hæred. fo. 176.

2 Dubitare quis dicitur, qñ non applicat eius animam magis ad vnam rem, quàm ad aliam. in. l. admonendi. num. 20. ff. de iureiurando. fol. 33.

7 Dubitari de morte teſtium quando dicatur. in authen. ſed & ſi quis. n. 2. C. de teſtibus. fo. 154.

8 Dubitatio viciniæ, an quis ſit ſeru⁹ vel liber, an ſufficiat ad habilitãdũ teſtem. in. l. teſtis. nume. 5. C. de teſta. & quẽadmo. teſta. ordi. fol. 16.

4 Dubium de fideicommiſſo qualiter poteſt eſſe ſi non eſt dubium de teſtamento. in. l. ille à quo. §. ſi de teſtamento. nu. 3. ff. ad ſenatuſcon. trebel. fo. 146.

1 Dubium de mandato quando dicatur in. l. non ſolum. §. qui alieno. nu. 3. ff. de procur. fo. 108.

1 Dubium ſi ſit, an delictum fuerit commiſſum vni vt iudicis vel alterius quis cognoſcit? remiſsiuè. in. l. omnia. §. cum vrbem. numer. 7. ff. de officio. præfecti vrbis. fo. 32.

1 Dubium ꝙ depẽdet ex teſtamento non venit ĩ generali remiſsione niſi inter ſcientes. in. l. tres fratres. nu. 7. ff. de pactis. fo. 89.

1 Dubium quod non dicitur illud de quo eſt regula. in. l. quoties. nu. 1. ff. ſi quis cau. fo. 71.

7 Dubium ſi quod emergit circa ſpũalia, terminatur per iudicem eccleſiaſticum. in. l. omni innouatione. numero. 1. C. de ſacroſanct. eccleſi. folio. 16.

2 Dubium interpretatur perpetuum. in. l. ſufficit. nume. 2. ff. de condi. indeb. folio. 62.

5 Dubium ſuperueniens ꝙ non tollat aditionem iam factam, licet impediat faciendam. in. l. hoc ædicto. §. neceſſario. numero. 2. ff. ſi ventris nomine. fo. 44.

7 Dubius de ſtatu ſuo, quòd poſsit teſtari ad pias cauſas. in. l. habeat. nu. 28. C. de ſacroſanc. eccle. fo. 11.

Ducere rem ad domum vel ciuitatem, ille dicitur, qui eam ducit intra. in. l. occidendorum. numero. 1. C. de venat. fera. lib. xj. fo. 43.

4 Ductio vxoris ad domum, an requiratur ad implementum conditiõis. nuptiarum? in. l. cum fuerit. numero. 1. ff. de conditione & demonſtratione. fo. 118.

4 Duæ cauſæ lucratiuę quando poſſunt ſimul concurrere? in. l. meuius. §. duobus. numero. 13. ff. de legatis ſecundo. fo. 39.

4 Duæ cauſæ lucratiuę non poſſunt concurrere. ibid. nu. 19.

6 Duæ fictiones habentes originem ex diuerſis poterunt concurrere. in l. gerit. numero. 35. ff. de acquirenda. hæred. fo. 184.

3 Duæ præſumptiones quando faciant plenam probationem. in. leg. excuſantur. numero. 8. ff. de excu. tut. fol. 80.

5 Duæ cauſæ ſi concurrunt, vna quæ prodeſt altera quæ nocet, ea quæ nocet attenditur, in. l. ſi quis in graui. §. eleganter. numero. 4. ff. ad ſenatuſcon. Sylla. fo. 194.

3 Duæ famæ ſi probentur contrariæ, & opinio hæredis cum vna cõcordat, quæ fama præfertur, vt quis dicatur teſtari potuiſſe. in. l. is poteſt. numero. 23. ff. de acquiren. hæred. fo. 172.

4 Duæ cauſæ lucratiuæ in eiuſdem perſona, & in eadem ſpeciæ, quæ vere ad oculum demoſtrari poſſent, non poſſunt eodem tempore concurrere, & quomodo intelligatur. in. l. meui⁹. §. duobus. numero. 2. ff. de le. ſecundo. fo. 38.

4 Duæ cauſæ lucratiuæ quæ habuerunt originem in perſonis diuerſorũ poſſunt in eadem re concurrere in. l. ſi ſeruus. §. ſi id quod ex teſtamento. nu. 1. ff. de lega. primò. fo. 26.

4 Duæ actiones ad eandem rem competentes quæ non ſint cõtrarię nec electione tollũtur, poſſunt ſimul cumulari. In. l. huiuſmodi. §. qui ſeruũ teſtamento. nume. 1. ff. de leg. 1. fol. 22.

3 Duæ negationes, licet faciãt affirmationẽ, tres tamẽ faciunt orationem negatiuam. in. l. qui teſtatur. §. ſinantem. numero. 1. ff. de hæredi. inſtitu. folio. 121.

4 Duæ cauſæ lucratiuę quando habent originem in perſonam diuerſorum concurrunt licet redeant ad perſonam vnius. in. l. quid ergo. §. ſi quis duos. nume. 2. ff. de legatis primo. fo. 16.

Duæ rationes vincunt vnam, niſi illa ſit fortior duabus. in authẽ. de cõſangui. & vteri. fra. nume. 1. fo. 38.

1 Duæ rationes vincunt vnam, quando vtraque operatur. in. l. ſi arrogator. nume. 10. ff. de adoptio. fo. 28.

4 Duæ cauſæ lucratiuę, in eadem re diuerſis temporibus concurrere poſſunt. in. l. cum pater. §. pater filiæ. numero ſecundo. ff. de legatis ſecundo. folio. 45.

3 Duo ſpecialia procedentia ex duabus cauſis, poſſunt circa idem concurrere. in. l. ex facto. numero. 24. ff. de vulga. & pupil. ſubſt. fo. 155.

3 Duo tutores legitimi quando ſunt in eodem gradu, an vnus excuſetur per alium? in. l. ſi minores. numero. 5. ff. qui petant tuto. fo. 57.

3 Duo ſingularia diſiunctiuè poſita copulantur pluraliter. in. l. de omnibus. nume. 6. ff. de tute. & ratio. fo. 90.

4 Duo rei credẽdi conficiuntur per dictionem alternatiuam. in. l. ſi titio. numero. 1. ff. de legat. ſecundo. fol. 31.

3 Duo inſtituti, & inuicem ſubſtituti, an poſsint omittere iure inſtitutionis & accipere iure accreſcendi? remiſsiuè. in. l. lucius. numero. 22. ff. de vulga. & pupil. ſub. fo. 158.

3 Duo rei an poſſint in dote conſtitui in. l. ſi conſtante. §. quoties. nu. 6. & 8. ff. ſoluto matrim. fo. 22.

3 Duo ſi ſunt quorum vnus non poteſt eſſe ſine alio, vnum non poterit ſine alio tolli. ĩ. l. ſi ita ſcriptum. §. regula. numero. 1. ff. de liberis & poſthu. fo. 106.

5 Duo ſtatuta ſi cõtraria reperiantur, in eodem volumine, ſecundum derogat primo, licet ſint eodem tempore confirmata. remiſsiuè. in. l. ſi vero. nume. 4. ff. de mili. teſt. fo. 164.

4 Duo & tria licet ſint quinque: tamen duo in tria non faciunt quinque in. l. ſi is qui ducenta. num. 2. ff. de rebus dubijs. fo. 106.

4 Duo adiectiua quando copulantur reſpectu vnius ſubſtantiui: requiritur concurſus vtriuſque. qualiter intelligatur? in. l. cum cõcubinam. numero. 1. ff. de leg. tertiò. fol. 55.

Duo rei debendi, an inuicem fideiubeant? in authent. de duo. reis. pro. nume. 7. fo. 47.

Duorum reorum, vno conuento p̃ſenti, an ei ſit danda dilatio ad præſẽtandum alterum abſentem? ibidem. numero. 8.

6 Duo rei debẽdi an videantur inuicem fideiubere? in. l. reos, de duo. reis conſti. nume. 1. fo. 61.

Et Obligatio duplex oritur ex fideiuſsione. ibidem.

Et fideiuſſor poteſt ſtrictè & largè. intelligi. ibidem.

4 Duo an iure ciuili poſſunt eſſe hæredes. in. l. prim. §. poſt ſuos. de ſuis & legiti. hæredi. fo. 187.

Et duorum fratrum filij qualiter ſuccedant patruis & auũculis & qualiter cum eis. & qualiter alijs ſuccedant. ibi. in. l. poſt conſanguineos. §. hæreditas ibidem.

3 Duo & tria licet componant quinque tamen non ſunt quinque. in. l. ſi teſtõ. §. ſed ſi duo, nume. 2. ff. de condi. inſt. fo. 159.

8 Duo rei qui tenẽtur ex quaſi maleficio, non ſunt propriè: licet ſint quodammodo ſicut plures tutores. in authen. hoc ita. nume. 17. C. de duobus reis. ſtipul, fo. 111.

5 Duo quando ſubſunt, quorum vnum prodeſt. & aliud nocet, quod inſpiciatur. in. l. ſi vir. numero. 3. ff. pro donato. fo. 115.

4 Duo ſi fecerunt pacem: poſteà ſeinuicem offendunt alter non accuſat alterum: ſed ſi vnus primo, & alius ſecundo, ſecundus accuſat primum. in. l. cum pater. §. libertis. nume. 7. ff. de leg. ij. fo. 46.

7 Duo rei poſſunt in dotibus conſtitui. in. l. in dotibus. nume. 2. C. de dote cauta non numera. fo. 185.

8 Duo rei in depoſito, & commodato: an poſsĩt conſtitui. in authen. hoc ita. numer. 6. C. de duobus reis ſtipul. fo. 111.

Duo rei in obligatione continente aliquid indiuiduum, & obligatione, & ſolutione: an & qñ cõſtituãtur. in aut. hoc ita. ibi. nu. 7.

Duo rei ĩ obligatione facti, qualiť cõſtituãtur. & qũo duo rei credẽdi. & obli. acceſſoriè: an & qñ teneãť ĩſolidũ, & ſint duo rei deb. ibi. nu. 8.

Duo qñ

6 Duo quando admittuntur ad aliquem, donec vnus præoccupet, tẽpora vtriq; cedũt. i. l. si marit⁹. ff. ad leg. iul. de adul. & stup. n. 1. f. 169.

6 Duo rei credendi qualiter cõstituãtur? in. l. cũ duo. ff. de duob. reis cõsti. nume. 3. fo. 58.

6 Duo rei qualiter constituantur, quando indiuiduum est in obligatione? in. l. cum duo. ff. de duob. reis constit. nu. 4. fol. 58.

5 Duo insolidum ciuiliter possidere non possunt. in. l. possideri. §. ex contrario. nu. 9. ff. de acqui. pos. fo. 85.

Duo naturaliter insolidum possidere possunt. ibi. nu. 10.

Duo vsurarij possunt insolidum in eadem re constitui, & quilibet insolidum possidet: & sunt plures possessiones numero differentes ibidem. nu. 13.

Et quòd corporaliter insolidũ duo possidere non possunt. ibi. nu. 11.

Duo rei quod possunt constitui pro dote restituenda: etiam pro dãda. in. §. est quoq;. nu. 1. in aut. de nuptijs. fol. 21. fideiussor pro dote danda constitui potest. ibidem.

Duo rei videntur inuicem fideiubere. in aut. de fideius. nume. 4. fo. 8.

6 Duo possunt ab vno de diuersis criminibus factis, diuersis temporibus, diuersis libellis accusari. in. l. hos accusare. §. lege iulia. ff. de accusa. & inscrip. nu. 5. fo. 160.

6 Duo rei quando possint constitui in operis co. in. l. nemo est qui nesciat. ff. de duob. reis constit. nu. 3. 6. & 7. fo. 59.

6 Duo rei debendi an videantur inuicem fideiubere? in. l. vrãnius. ff. de fideiusso. & manda. nu. 10. fo. 81.

6 Duo rei qualiter constitui possint in debito & commodato, tam in primitiua, quàm in secundaria obligatione? i. l. eãdem. ff. de duo reis cons. nume. 3. fo. 60.

6 Duo rei qualiter constitũtur? in. l. cum duo. ff. de duo. re. const. numero. 2. folio. 58.

5 Duo requirũtur ad hoc, vt quis de maleficio teneat propter ratihabitionẽ. in. leg. prętor ait. §. sed & si cũ quis. ff. de vi & vi armata. numero. 1. fo. 152.

Duo rei debendi: vel credendi, quod constituantur per dictiõem aut in. §. ad hoc. nu. 2. in authen. vt cum de appel. cog. fo. 52.

6 Duo rei an constitui possint, quando in obligatione est quid indiuiduum, vel factum? remissiuè. in. l. eandem. ff. de duo. re. constit. numero. 4. fol. 60.

6 Duo rei debendi qualiter constituantur in obligatione facti? in. l. nemo est qui nesciat. nu. 5. ff. de duobus reis consti. fo. 59.

8 Duo rei debendi, an videãtur inuicem fideiubere. in auth. hoc ita. nu. 67. & 69. C. de duo. reis. stipul. fo. 114.

8 Duobus in reis credendi hodie nihil est innouatum. & an hodie aliquid sit innouatum, quando plures rei in solidum conueniuntur vno, vl' diuersis libellis, in auth. hoc ita. num. 24. 25. & 26. C. de duobus reis stipul. fo. 112.

6 Duobus si sunt concessę literę super prębenda quam intra mensem duxerint acceptandam, mensis quando incipiat currere? in. l. si maritus. ff. ad leg. iul. de adult. & stup. nu. 2. fol. 169.

Et duorum vnus reorum credendi, potest agere procuratorio nomine alterius. ibidem. numero. 26.

8 Duorum reorum modus consti. non mutatus, in auth. hoc ita. numero. 1. C. de duobus reis stipul. fo. 110.

Duo rei debendi, qualiter constituantur. ibi. numero. 2.

Duo rei credendi, qualiter constituantur. ibidem. numero. 3.

Duo rei in obligatione, quæ re contrahitur ad diuidua. ibi.

8 Duorum reorũ constitutionẽ quę nam diuersitas impediat. in auth. hoc ita. nu. 14. C. de duo. reis. stipul. fo. 111.

1 Duplex pœna pro delicto quando imponi possit in. l. quid ergo. §. pœna grauior. numero. 3. de ijs qui. notã. in fa. fo. 101.

6 Duplex est libellus appellatiõis, vnus est ipsa appellatio: ali⁹ qui datur iudici ad quẽ, i. l. appellãdi vsus. §. libelli. ff. de app. & rele. numero. 1. fo. 213.

5 Duplicatio competẽs reo, est perpetua, si actori, est tẽporalis. in. l. exceptio. ff. de excep. seu præs. & præiu. nu. 4. fo. 168.

6 Duplo inest simplũ, nisi aliter appareat. in. l. sanctio legum. ff. de pœnis. nu. 6. fo. 207.

7 Duplum, de quo in auth. contra qui propriã, petitur condictione huius leg. ibi. nume. 4. C. de non nume. pec. fo. 164.

1 Duumviri an possint mulctare? in. l. omnibus. nu. 5. ff. si quis ius dicent. non obtemp. fo. 56.

Dux belli cognoscens criminaliter inter milites, potest discussionem talium causarum delegare, In. l. tam collatores. n. 2. C. de re mili. lib. 12. fo. 62.

¶ De litera. E.

Ecclesia est mater religionis & fidei. in. l. iubemus. n. 5. C. de sacrosan. eccle. fo. 23.

Ecclesia & etiam minor possunt prouocare ad diuisionem, quando sibi expedit. ibidem. numero. 7.

7 Ecclesia quando restituatur aduersus præscriptionem. in auth. quas actiones. nu. 13. C. de sacro. sanc. eccles. fol. 28.

Ecclesia quando succedit priuato, an in illis bonis habeat priuilegiũ huius auth. & sic vtatur hac præscriptione. ibi. numero. 14.

7 Ecclesia quando vacat in curia, papa confert, & non episcopus. in. l. quem dicis. nume. 6. C. de testa. tutela. fol. 188.

7 Ecclesia quando vendicare potest rem emptam ex eius pecunia. i. l. si vt proponis. n. 3. C. de rei vendica. fo. 126.

7 Ecclesia tenetur ad debita ingressi, eaten⁹ quaten⁹ ad eam peruenit. in auth. ingressi. nu. 58. C. de sacrosan. eccl. fo. 21.

Ecclesia necessario non apprehendit bona ingressi, si hanc tenet ingredi. ibidem. nu. 59.

7 Ecclesia pro re tributaria, quæ ad eam pertinet tenetur ad tributũ. in. l. itẽ prędium. nume. 1. C. de sa. sanc. eccle. fo. 25.

7 Ecclesia in præscriptione non ęquiparatur minori: & ibi de ratione. in authen. quas actiones. nume. 1. C. de sac. sanc. eccle. fo. 28.

Ecclesia hodie concedit in emphyteosim perpetuam. in. §. emphyteosim. nume. 5. in auth. de non alie. aut permu. fo. 12.

Ecclesia an præscripserit res sibi donatas per Imperatorem, in casu quo donatio eisdem facta, non tenuerit? quod sic, i authẽ. qũo opor. epis. numero. 4. fo. 11.

4 Ecclesia quando possit nomine tributorum grauari. in. §. sanctissimas. nu. 1. in auth. vt spon. larg. fo. 55.

Ecclesia, an habeat oĩa bona ingressi, qui añ ingressum non habens filios, extraneum hæredem instituit: assignando ecclesię certa bona? in. §. si qua mulier. numero. 6. in auth. de sanctis episcopis. fo. 62.

Ecclesia habens emphyteusim ecclesiasticam, si cessat p biennium, q̃ cadat sicut quilibet priuatur. in. §. si vero quis. nume. 2. in aut. vt spõsali. lar. fo. 55.

Ecclesia, an ad publicas collationes teneatur? in. §. quæcunque vero. nume. 1. in auth. vt sponsali. lar. fo. 55.

Ecclesia, an possit donare amicis bene meritis? quod sic in authen. de alie. & emphy. nu. 5. fo. 55.

Ecclesia prestat alimenta fugienti ad eam, ne capi possit. i. §. sed neque. numero. 6. in auth. de manda. prin. fo. 18.

Ecclesia an possit locupletari cum aliena iactura? in. §. si vero prętер nume. 1. in authen. vt spon. lar. fo. 53.

Ecclesia quandoque excluditur annali exceptione. in. §. si quis de. nu. 2. in authent. vt cum de appel. cog. fo. 51.

Ecclesia quę vult se tueri contra priuatum cum pręscriptione, qualiter se tuebitur? in. §. pro temporalibus. nu. 1. in auth. de eccl. ti. f. 56.

Ecclesia aduersus præscriptionem quanto minoris, an restituatur? & vsque ad quod tempus? ibidem. nu. 5.

Ecclesia contra ecclesiam, qua præscriptione se tuetur. ibidem. n. 3.

Priuilegiatus contra priuilegiatum, quando vtatur priuilegio? ibi.

Ecclesia qũo possit locupletari cum aliena iactura? in. §. si autem creditor. nu. 2. in authen. de non alie. aut permu. fo. 13.

5 Ecclesia, quòd non possideat conuersum: est tñ in quasi possessiõe illius conuersiõis. i. l. cũ hęredes. §. item quæro. n. 2. ff. de acq. pos. f. 94.

Ecclesia Romana, quæ habere poterat exercitium ab aliqua ciuitate, illud ius nõ perdit: si stetit per centũ annos q̃ nõ exigit: qa necessitas non euenit. in. l. in filijs. nu. 2. C. de decurio. & eorũ filijs. lib. 10. fo. 21.

4 Ecclesia cõtra habentem fundum eius in emphyteusim, an agere possit rei vendicatione. in. l. legata. numero. 2. ff. de adimen. leg. fo. 102.

Ecclesia non tenetur hospitare milites. in. l. qui immunitatem. n. 3. C. de mune. patrimo. lib. 10. fo. 26.

Ecclesia, & fiscus parificãtur, in. l. fundi. num. 1. C. de fundis patrimo. & saltuen. lib. xj. fo. 50.

Ecclesia, quòd possit concedere fundum in emphyteosim, cũ pacto quod non incidat in commissum: licet emphyteota teneatur ad canonem. ibidem. numero. 2.

Ecclesia, an possit cogi vendere frumentum, per ciuitatem. in. l. quoties. nu. 6. C. vt nemini liceat in emptio. specie. se excusare. libro. 10. folio. 18.

Ecclesia tenetur soluere onera realia pro rebus tributarijs, quas emit sed collectam quæ imponitur personæ pro rebus, non soluit. in. l. si diuina. numero. 1. C. de exacto. tributo. lib. 10. fo. 16.

Ecclesia tenetur ad tributa. in. l. obsistere. nu. 4. C. de annonis et tributis. lib. 10. fol. 13.

Ecclesia, & respu. æquiparãtur. in. l. locorum. nu. 5. C. de omni agro deserto. li. xj. fo. 49.

Et emphyteota ecclesiæ, si citatus, vt veniat ad soluendum canonem non soluit, cadit ab emphyteosi per spatiũ sex mensium. licet aliâs requiratur biennium. ibidem.

Ecclesia & hospitale quòd hodie subiaceant pœnis huius cõstitutionis. in. §. non autem, numero. 5. in auth. de hæredi. et falcidia. folio. 6.

Ecclesia habet tacitam hypothecam in bonis emphyteotæ, propter canonem non solutum. in. §. scire autem. numero. 1. in authen. de non alie. aut permu. fo. 13.

Index singularium materiarum.

Ecclesia nō tenetur facere remissionem emphyteotę:si propter guerram,vł mortalitatem ex re ipsa nihil sit perceptum.l.§.quia vero.n.3.in authen.de non alie.aut permu.fo.13.
Ecclesia pro venditione rei facta à prælato,quando possit agere cōtra alienantem,vel rem vendicare?Et an si agat contra vnum sibi prę iudicet?in.§.quia vero,numero.4.in auť.de non alie.aut perm.fo.13.
Ecclesia an possit alienare remunerādo eos qui in ecclesia seruierūt? in authen.de non alie.aut permu.nu.10.fo.12.
8 Ecclesia hæres instituta non conficiens inuentarium,an incidat ī pœnas statutas contra non facientē īuētariū.in.l.sed cū testator.nu.13.C. ad legē.falci.fol.51.
6 Ecclesię crescentibus reditibus debet augeri canonicorum munerus,& īmunitas concessa mercatoribus,debet seruari,si tenēt maiorē par tem fortunarum suarum,in illis mercantijs.in.l.semper.penulti.ff.de iure immu.nu.1.fol.247.
7 Ecclesia vel pauperes,si instituantur,quòd non teneantur vltra vires hæreditarias.in.l.habeat.nu.46.C.de sacrosan.eccle.fo.12.
7 Ecclesia,nec priuatus à muneribus propter principis expeditionē, se excusat in.l.nominū.nume.1.C.de sacrosanc.ecc.fo.17.
6 Ecclesia Romana q̄ damnet omnes qui dicunt se reges Siciliæ.in.l. lex.xij.tabul.ff.ad leg.iul.maiest.nu.1.fo.167.
Ecclesia quando per aliquem ædificatur, debet tanta dos constitui vt presbyteri, & alij in ecclesia necessarij, possint sustentari. & luminaria haberi:hospites recipi:& iura episcopalia solui:aliâs admitti non debet ad ædificandum.in auth.vt deter.sit.nume.cleri.nu.1.f.7.
7 Ecclesia apud quā bona ingressi remanent,an illa habeat iure hęreditario.in auť.si qua mulier.nu.15.C.de sac.san.ec.fo.23.
Ecclesia quòd non teneatur,vt hæres pro debitis ingressi,sed eatenus quatenus ad eam peruenit,ibi.nu.16.
Ecclesia ad hoc,vt possideat bona ingressi, non habet necesse intrare possessionem ipsorum.ibi.nume.17.
7 Ecclesia debet soluere canonem ordinarium. in.l.placet.nume.1.C. de sacrosanc.eccle.fo.14.
Et ecclesia tenetur ad tributum.& ad onera realia,ibi.nu.2.
Et ecclesijs non potest imponi collecta,nec clericis.ibi.nu.3.
Et vt ecclesia teneatur ad tributū eugubinorū. cautela.ibi.nu.5.
7 Ecclesia indicit bellū contra saracenos:quia detinēt terram sanctā.in l.christianus.nu.2.C.de paga.& sacrifi.eorum.folio.31.
Ecclesia inducit bellum contra turcas : quia aliter non possumus ire ad saracenos.ibidem.nume.4.
7 Ecclesia secularis,an habeat dominiū rerum,& bonorū dedicantis se & sua.in auť.ingressi.nume.8.C. de sacrosanct.eccle.fo.18.
7 Ecclesia non tenetur ad extraordinaria tributa.in.l.placet,nume.1.C. de sacrosanc.eccle.fo.14.
Ecclesia propter non solutū tributū,nō perdit dominium.ibi.nu.2.
Et si non soluit censū,cadit à feudo,vel emphyteusi.ibi.n.3.
7 Ecclesia tenet ad refectionē viarū publicarū.& quō.ī.l.ad instructionis.nu.1.C.de sacrosan.eccle.fo.16.
Ecclesia,an teneatur ad constructionem murorum ciuitatis.ibi.n.2.
7 Ecclesia intra quantum tempus restituatur,in.l.respublica.nu.5.C. quib.ex cau.maio.in integ.fo.103.
3 Ecclesia qualiter teneatur alere patronū.in.l.si quis à liberis.§.de alimentis.nu.1.ff.de lib.agno.fo.42.
6 Eccłia dr̄ res cōsecrata publicè consecrata priuatim, dicūtur oratoria priua.ta in.l.sacrile.ff.ad leg.iul.pecula.n.2.f.188.
7 Ecclesia & ciuitas sunt priuilegiatæ in præscriptione & acquisitiōe dominij,& in actione in rem per hāc leg.in.l.vt inter diuinū.num.18. C.de sacrosan.eccle.fo.21.
Ecclesia & ciuitas,si emit p̄tio non soluto, q̄ habeat dn̄iū.ibi.nu.22.
1 Ecclesia.non potest fieri in re,quæ subiacet restitutioni.in.l. si locus. nume.1.ff.de releg.& sump.fune.fo.201.
6 Ecclesia destructa& reędificata quòd non sit eadem.in.l.inter stipulantem.§.sacrā rem.ff.de verb.oblig.nu.11.fol.32.
Literæ apostolicæ super beneficio,quòd non porrigantur ad noua beneficia:& an ad ecclesiam de nouo reædificatam.ibidem.
Ecclesia destructa et reędificata l3 alias sit ecclesia,idē tn̄ ē bn̄ficiū.ibi.
3 Ecclesia si vendit rem aliquam solennitate non seruata,eā potest repetere ab emptore.in.l.si alienam.nume.3.ff.solu.matri.fol.11.
3 Ecclesia an possit diuidere,& minor permutare.in.l.si pupillorū.nu. 1.ff.de reb.eo.fo.79.
1 Ecclesia si est destructa & postea reficitur an durent indulgentiæ?remissiuè.in.l.seruitutes.§.si sublatum.numero.1.ff.de serui.vrb.præd. fol.185.
4 Ecclesia ex priuilegio,ex solo titulo,absque traditione acquirit dominium.in.l.filiusfami.§.diui.nu.12.ff.de lega.primò.fo.28.
1 Ecclesia.vendicatur per parrochianum;& quilibet potest conqueri de iniuria sibi facta.in.l.iuri operam.§.huius studij, numero.3.ff.de iusti.& iure.fol.5.
Ecclesiam nouam,vel nouum monasterium,an liceat ædificare intra terminum à papa constitutum,si principaliter ędificetur vt alteri nocęat?in auth.de operis noui nunti.nume.2.fo.30.
Ecclesiam ædificans, quod habeat ius patronatus:& ius p̄ntandi.in auth.vt cle.qui rece.nu.3.fo.27.
Ecclesiam ædificās,in dote constituenda,an possit conditionē apponere?in auth.vt nullus fa.nu.3.fo.30.
Ecclesiastica sepultura,quòd interdicitur vsurarijs manifestis.in auť. vt defunct.seu fune.eo.nu.4.fol.28.
7 Ecclesiasticæ personæ possunt liberè eorū bona relinquere clericis, & pauperibus.in.l. generali.numero.1.C.de sacrosan.eccle.fo.18.
1 Ecclesię nondum constructę an possit legari?remissiuè.in.l. si seruit⁹. §.futuro.nume.1.ff.de serui.vrb.prædi.fol.185.
Eccłię œconomi:quam ratiōem reddant?remissiuè.in.§.œconomos. nume.2.in auth.de sanct.epis.fo.61.
7 Ecclesiæ œconomi clerici & etiam parochiani admittuntur ad vēdicandū res ecclesiæ alienatas.in.l.iubemus.§.sanè si hæc.nu.8.C.de sac. sanct.eccles.fo.23.
Et œconomus, qui alienauit quando admittatur ad vendicandū alienata per ipsum.ibidem.nu.9.fo.24.
Ecclesiæ œconomus emendando damnum,an euitet pœnam depositionis?in auth.de non alie.aut permu.num.2.fo.12.
Et œconom⁹ qui rem alienauit,quando possit admitti ad alienationem ipsam reuocandam?ibidem.numero.9.
7 Item œconomus dicitur cui res ecclesię gubernandę mandātur.in.l. iubem⁹.n.2.C.de sac.san.ec.fo.23.
7 Item œconomus delinquens,an priuetur ipso iure,vel per sententiā ab administratione.in.l.iubemus.§.sanè si hęc.no.11.C.de sa.sanct.eccle.folio.24.
1 Edere quanā actione quis cogatur?& an aduersari⁹ possit vti instrumento producto per partem:& an locus nomīa testium & notarij edantur?& differentiam inter rationes & instrumēta.remissiuè.in.l.qua quisq;.§.editiones.nume.8.ff.de edēdo.fo.74.
1 Edere qui noluit vbi non soluendo est, ex clausula generali restitutio datur.in.l.argentarius.§.cū autem.ff.de edendo.fo.80.
7 Edere officio iudicis,vel per actionē, quando quis teneatur.in.l.ipse dispice.la.ij.num.5.C.de eden.fo.43.
5 Edicta prætorum sunt facta naturali æquitate.in.l. in factum actio.ff.de act.& ob.nu.2.fo.180.
5 Edicti spēs qualiter cognoscatur à specie interdicti.ī.l.j.n.5.ff.de no. ope.nun.fo.3.
1 Edicto citat Princeps,delegatus eius,vel ordinarius quilibet ordinarius citat realiter.in.l.plerique.nu.6.ff.de in ius voc.fo.58.
1 Edictum de nego.gest.an habeat locum etiam inter presentes?ī.l.hoc edicto.nu.1.ff.de nego.gest.fo.113.
5 Edictum ab interdicto differt,vt gen⁹ & spēs est nomē generis.in.l.j. nu.4.ff.de no.ope.nuntia.fo.3.
1 Edictum q̄ quisque iur.de quibus statutis intelligatur.ī.l.hoc edictū, nu.2.ff.q̄ quisque iur.fo.54.
1 Edictum q̄ quisque.iur.an habeat locum quando statuitur aliq̄d sententiando.ibidem.nu.8.
1 Edictum licet non corrumpat,tenetur hoc edicto qui tollit.in.l.serui quoque.nu.9.ff.de iurisdict.omnium.iud.fo.51.
4 Edictum & rescriptum quomodo differunt.in.l.postquā hæres.§.imperator antonius.nu.2.ff.vt lega.nomine caue.fo.159.
3 Edictum hoc habet locum pro testamento falso & pfecto.in.l.tabularum.§.testamentum.nu.1.ff.quadmodum.test.ape.folio.188.
3 Edictum hoc pro testamento vero & imperfecto habet locū.ibi.n.2.
Edictum de testibus,est prohibitoriū.in authentic.de testibus.numero.3.folio.41.
8 Edictum diui Adriani in totum sublatum est.in.l.edicto.§.finautem aliquis.numero.7.C.de edict.diui.adriani tol.fo.36.
Et quando hæc lex habeat locum in instituto.incerta re.ibidem.n.8.
8 Et edictis prętorum licet addere,vel detrahere ex mēte ipsius prætoris, vel ex identitate rationis,.in.l.qui se patris.nume.13.C. vnde liberi.fol.10.
1 Edictum q̄ metus,an concurrat cū interdicto vndę vi.remissiuè.in.l. metum.ij.nume.3.ff.q̄ me.causa.f.125.
5 Edictū non habet locum vbi onus verba adaptari non possunt.in.l. dies cautioni,§.prætor ait.nume.25.ff.de dam.infect.folio.28.
5 Edictum de noui operis nuntiatione,non procedit contra ignorantes,& absentes,nisi vt præstent patientiam.in.l.j.§.nuntiatio.nume. 31.ff.de operis noui nuntiatio.fo.6.
Edictum,de his quæ in fraudem creditorum, quòd cōpetat quādo quis alienat bona sua in fraudem.in.l.si minori.numero.7.C.de iure fisci.lib.10.fo.4.
1 Edictum de alienatio. iudicij. mutan .causa.habet locum etiam in re mobili.in leg.item si res.numero.1.ff.de aliena.iudic.mut.cau.fac. folio.145.
4 Edictum hoc fuit introductum vt ius ciuile cum prætorio concordaretur. in leg.si quis ex his.numero.1.ff.de coniungen. cum emanci.libe.folio,176.

Edictum

4 Edictum hoc vt locũ habeat quot requirunt̃ .dic vt in gl.ibi.nu.2.

4 Edictum hoc an hodie habeat locũ & sic iste titu.sit correctus.ibidẽ. numero.3.

5 Edictũ hoc,q̃n habeat locũ ꝓ testamẽto falso? Et cõtra petẽtem exhibitionem tabularum ex hoc edicto põt opponi:ꝙ sua nõ interest à tabellione,& ab alio,ꝙ sua dicit interesse.nu.3.l. de tabulis.ff.de tabul.exhibẽ.nu.2.fo.148.

5 Edictũ de glande legẽda.ideò fuit introductũ,quia in eo requirũtur minores probationes,quã in rei vendicatiõe,quæ datur in hoc casu & durat triennio.in.l.ait prætor.ff.de glan.le.nu.2.fo.166.

Edictum hoc ꝙ cõpetat etiam pro fructibus,qui vna die corrũpuntur.ibi.nu.4.

8 Edictum de cõiungẽdis cũ emãcipatis liberis,an sit correctũ.in.l.in successione.nu.2.C.de suis & legi.fo.58.

1 Editio instrumẽti alieni q̃n fiat cũ die & cõsule.in.l.qua quisq̃ §.editiones.nu.6.ff.de eden.fo.73.

1 Editio instrumẽti quæ fit à notario parti ad cuius vtilitatem pertinet instrumẽtum quod fit cum die & cõsule.in.l.prætor ait.§.huius edicti.ff.de eden.fo.74.

7 Editio instrumentorũ,an & q̃n fiat officio iudicis:& q̃n ꝑ actionem. in.l.ipse dispice.nu.7.&.9.C.de eden.fo.43.

5 Editio quæ fit iudici,debet fieri de tota scriptura:parti verò editę pticulæ,quę facit ad cãm:& etiã iudici q̃n tãtum exhibere põt.in rub. nu.7.ff.de no.ope.nũtia.fo.2.

1 Editio nõ solum ante,sed etiã post litẽ cõte.fit.in.l.qua quisq̃.§. edẽda.nu.1.ff.de edendo.fo.74.

1 Editionem actorũ quilibet cuius interest,petere potest.in.l.qua quisque.§.editiones.nu.3.ff.de edendo.fo.73.

1 Et si aliquis est excõmunicatus ad mei instantiam in curia episcopi, cuilibet,cuius interest,datur copia excõmunicationis.ibi. nu. eodẽ.

5 Aedificans põt q̃rere aĩo possessionẽ soli,& etiã possessionẽ iuris.in.l.j.§.in opis.nu.2.ff.de no. ope. nuntia.fo.7.

5 Ædificans & nũtians possident solũ cõiter, ꝓhibens nõ põt propria authoritate opus destruere.in.l.j.§.nũtiatio.nu.5.ff.de noui oper.nũtia.fo.5.

Et ædificatũ iniustè à possidente naturaliter,põt possidens ciuiliter destruere.ibi.nu.8.

5 Et ædificanti in priuato põt causa publici iuris nũtiari.in.l.j.§.nũc videamus.nu.1.ff.de no.oper.nuntia.fo.8.

Et quòd nũtiatio spernitur quãdo nũtiator est in manifesta calũnia. ibidem.nu.2.

Et an causa inferi debeat in nũtiatione? remissiuè.ibidem.

5 Ædificãs in loco cõi,q̃n impediat̃ ꝑ actionẽ cõi diuidũdo,vel ꝑ offm̃ iudicis.in.l.in ꝓuinciali.§.si in loco cõi.nu.1.ff.de no.op.nũt.fo.9.

5 Ædificans in flumine publico,si facit clausuram,quæ protẽdat vltra mediam fluminis,& cõtra vicini agri fontem, quãdo possit prohiberi? in.l.quo minus.ff.de fluminibus.nu.18.fo.150.

5 Ædificans potest agere actiõe in factũ ex hoc edicto,vel officiũ iudicis implorare:vt nũtiatio remittat̃,cognito de iure suo.in.l.de pupillo.§.si is cui.nu.3.ff.de no.op.nũtia.fo.14.

Ædificãs,si petĳt remissionẽ nũtiatiõis,& succubuit põt iterũ agere cõfessoria,vel negatoria ꝓ declaratione iuris sui.ibi.nu.4.

5 Ædificanti in loco sacro,vel religioso:põt quilibet idoneus nuntiare.in.l.in prouinciali.§.si in publico.nu.8.ff.de no.ope.nũt.fo.10.

Ædificanti in re prophana ecclesię,quilibet de ecclesia põt nũtiare. Item patronus.Item episcopus.ibi.nu.9.

5 Ædificare supra muros ciuitatis an liceat? quod sic domino permittente.l.in muris.ff.ne quid in loco sacro fiat.nu.1.fo.148.

5 Ædificiũ quãdo fit in publico,& timet̃ dãnum,qualiter iudex adeatur.in.l.fluminũ.ff.de dã.infec.fo.42.

Et si ille cui vẽdidi domũ ædificauit.an teneat̃ ex illa stipulatio.ibid, in.§.adĳcitur.nu.1.

5 Ædificiũ reficiẽdi cura pertinet ad vsufructuariũ:sed impensa ad dominũ,si est magna.in.l.Cotẽ.§.qui maximos fructus.nu.14.ff.de publica.& vectigal.fo.55.

5 Ædificium iuxta platæam si destruatur,vt platea amplietur , via iuxta illud ædificiũ efficitur platæa.l.cuilibet.ff.de locis & itineri.publicis. nu.3.fo.149.

5 Ædificiũ factũ in publico,permissu principis,cuius erit? remissiuè. l.prætor ait.§.si quis à principe.ff.ne quid in loco publico. numero 2.fo.149.

5 Ædificium in flumine faciens infrà,per quod aqua restagnatur: & impedit meum molendinum,ꝙ est superius potest à me prohiberi.l. quominus.ff.de flumine.nu.8.fo.150.

5 Ædificium factum in publico nõ debet destrui,sed vectigal imponi l.prætor ait.§.si quis nemine.ff.ne quid in loco publico. numero.1. folio.149.

5 Ædificiũ in flumine publico qs licitè habere dicit̃,si habet ex principe,vel senatus rescripto.vel q̃n licitè habeat.l.quo minus.ff.de fluminib.nu.3.fo.51.

5 Aedium appellatione cõtinet̃ omne ædificiũ,nõ dom⁹ appellatiõe.in.l.ꝑtor ait.§.pe.ff.de cloacis.n.1.f.162.

3 Educare parentes an sit de iure naturali? & an valeat pactũ ne liceat alere.in.l.si qs à liberis.§.parens.nu.1.&.2. ff.de libe.agnos.fo.42.

1 Effectus infamiæ facti,& an repellat testem.in.l.prætoris. nu.2.ff.de ijs qui no.infa.fo.98.

1 Effectus infamiæ iuris.ibi.nu.3.

5 Effectus q resultat q̃n petit̃ restitutio aduersus sñiam latã per falsas probationes.in.l.diuus Adrianus.ff.de re iudi.nu.9.fo.125.

6 Effect⁹ resultãtes,ꝙ sit stipulatio,vel quod sint plures,q̃n plures res deducunt̃ in stipulatiõe.in.l.scire debemus.ff.de ver.obl.nu.4.fo.14.

3 Effectus qui resultat,ꝙ substitutio cõpendiosa post tempora pubertatis obliquat̃.in.l.Cẽturio.nu.8.ff.de vul.& pup.subst.fo.147.

6 Effectus an tẽpus indulgeatur solutioni miserationis causa,an insit obligationi? in.l.ita stipulatus.ff.de ver.ob.nu.36.fo.41.

Intra tempus quod indulgetur solutioni miserationis causa,licet exigi nõ possit.agi tamen sic.ibi.

3 Effectus substitutionis cõpendiosæ,factę à milite.ibi.nu.12.

3 Effectus cõpendiosæ substitutionis in pagano ibi.nu.13.

6 Effectus vnus si ex pluribus actibus sequit̃ ille solus punit̃:si plures, ex quolibet punit̃.in.l.ꝑtor edixit.§.si mihi.mi.& famo.li.n.1.f.139.

3 Eger & impeditus an teneatur mittere procuratorẽ? in.l.si quis cõst.§.& ideo.nu.1.ff.hære.insti.fo.126.

3 Et an cũ agitur cõtra bona defuncti,per secundũ decretũ dandus sit curator qui vendat.ibi.nu.2.

Egere dicit̃ ille,q nõ habet vnde se alat.indigere quis dicat̃? remis.in aut̃.vt deter.sit.nu.cle.nu.10.fo.7.

8 Eiectus de possessione,si eã recuperat incõtinẽti non desinit vsucapere.in.l.si quis ad se fundũ.nu.5.C.ad.l. Iuli. de vi pub.vel priua.fo.125.

4 Electio personę legata,licet sit cõmissa in voluntatẽ alterius: tamen relictũ valet.in.l.cũ quidã.nu.1.ff.de le.ĳ.f.32.

4 Electio facta de digno non reprobatur,licet dignior reperiatur.ibidem nu.6.

4 Electio pauperũ cõmissa priori fratrum prędicatorũ prior põt eligere fratres suos,etiam si sit cõmissa per verba importantia arbitrium boni viri.ibi.nu.3.

4 Electio ad seculares administratores de ꝑsona incerta põt fieri à ciuitate per legẽ,vt puta ille dicatur electus pro quo sors ceciderit.in.l. quidã relegatus.nu.9.ff.de reb.dub.fo.104.

Electio facta de certo,si dubitatur de quo certificatur ex dispositiõe eligere debentiũ si sunt duo.ibi.nu.10.

8 Electio,q̃n est cõmissa in tertiũ,si tertius nõ elegit,q̃n trãsfert̃ ad arbitriũ boni viri.in.l.si duobus.§.sed & si qs.C.cõia de lega.fo.47.

6 Electio superueniens pẽdente iudicio,an elidat actionẽ? in.l.his honoribus.§.vlti.ff.de va.& excusa.mune.nu.1.fo.246.

Electio facta de aliquo debet ipsi notificari.in.l.obseruare.nu.11.C. de decurio.& eorũ filĳs.lib.10.fo.19.

8 Electio cuius sit, pro satisfaciẽdo creditoribus hæreditarĳs vt possit vel vendere rem hæreditariã,vel ex rebus satisfacere.in.l.scimus.§.et si præfatam.nu.3.C.de iur.delibe.fo.33.

8 Electio in pœnis alternatiuis,cuius sit.in.l. quicũq̃.nu.4.C.de seruis fugiti.fo.3.

5 Electio est debitoris,q̃n est in obliga.alternatiua,& vtrũq̃ peti põt: secus quando electio est creditoris.in.l.miles.§.decẽ noxa.nu.1.ff.de re iudica.fo.119.

2 Electio in alternatiuis quo ad actionẽ est actoris,quo ad solutionem est rei ante litẽ cõtestatã.in.l.in cõmodato.§.rẽ cõmodatã.nu. 2.ff.cõmodati.fo.83.

2 Electio prĩa si fuit inualida,an possit denuo eligi? remissiuè.in.l. qui per salutẽ.nu.3.ff.de iureiuran.fo.36.

2 Electio est rei in alternatiua ꝑsonarũ,cui soluat ĩ loco destinato solutioni.in.l.nõ vtique.§.si quis ita.nu.6.ff.de eo quod cer.lo.fo.72.

2 Electio liberti est quẽ habeat patronũ.ĩ.l.titi⁹.n.6.ff.de ac.em.f.126.

2 Electio in alternatiuis quòd nõ sit debentis,quãdo vnũ est in obligatione,& aliud appositũ ad cautelã creditoris.in.l.quamuis.nu.3.ff. de pigno.acti.fol.84.

6 Electio in vltimis volũtatibus,trahit secum executionẽ.in.l.eum qui certarum.§.cũ purè.ff.de ver.obl.nu.2.fo.57.

6 Electio quãdo trahit secũ executionẽ,non est locus variationi.in.l.si quis stipulatus.ff.de ver.ob.nu.2.fo.40.

6 Electio in alternatiuis quando sit debitoris? in.l.si duo rei stipulã.ff. de verb.obli.nu.1.fo.51.

6 Electio quæ sit,quæ cadit in seruum? in.l.si stipulatus.ff.de verb.obliga.nu.3.fo.30.

Electio gubernatoris xenodochĳ spectat ad ædificatorem:sed episcopus cõfirmat.in.§.si quis ædificatio.nu.2.in authenti.de ecclesiast. titu.fo.57.

Et gubernatio hospitaliũ spectat ad episcopum.ibidem.

Electio sola,quando tribuat ius electo?in authen.constitutio quæ de digni.numero.5.fo.36.

Electio quæ requirit superioris cõfirmationem, quãdo sola tribuat ius electo? & ibi,quid in prælatura?ibidem.nu.6.

Electio & confirmatio facta per pecuniam, an valeat?in.§.& hanc. numero.2.in authen.quomodo opor.epis.fo.11.

Electio facta à suspensis,est nulla.ibidem.numero.3.

Electio quando est facta à psona vitiosa,an valeat?ibidẽ.numero.4.

Electio facta vltra numerum,quando valeat?ibidem.numero.5.

Electio fieri debet per circulum.in authen.de defenso.ciuita.numero.5.fol.16.

Electo ante confirmationem, quãdo liceat administrare?in authen. constitutio quæ de digni.nu.7.fo.36.

4 Electio in legato generis,an sit legatarij.remissiuè.in.l.qui hominẽ. numero.1.ff.de adimen.lega.fo.102.

4 Electio vt valeat quinq; requiruntur,in.l.serui electionẽ.nu.1.ff.de lega.primo.fo.4.

4 Electio in vltimis voluntatibus,non variatur:in contractibus secus: & ibi rationem videas.ibidem.numero.2.

4 Electio sequitur statim ex eo quod quis dicit,volo eligere:,dato sibi prius termino ad deliberandum:vel facta interrogatione per eũ cuius interest.ibi.nu.3.

5 Electio,si est data duobus:& alter latitat:solus qui remanet,eligit.in l.si legatario.§.à duobus.nu.1.ff.de fideicom.liberta.fol.77.

4 Electio ꝙ non sit consumpta post terminum assignatum eligere debenti,hæres non vendit sed pignorauit,in.l.mancipiorum. nume.4. ff.de optione lega.fo.78.

4 Electio vt teneat, omnes debent exhiberi.in.l.scyphi.nume.1.ff.de optio.lega.fo.78.

4 Electio debet fieri de rebus quæ in hęreditate reperiuntur.in.l.quoties.§.data igitur,numero.1.ff.de optio.lega.fo.78.

4 Electio si nõ valuit:qa non cõgruè facta põt iterũ eligi.ibi.nu.2.

Electio non pro facta habetur, si est peccatum in forma electionis etiam scienter.ibidem.numero.4.

4 Electio est legatarij,in legato generis quando testator de certo non sensit.in.l.quoties.nu.1.ff.de optio.leg.fo.78.

1 Item si electi sint plures ad eligendum rectorem poterunt vnum ex se ipsis eligere.in.l.si consul.nu.5.de adoptionibus.fo.26.

4 Electio rei legatę per testatorem qui de certo sensit etiam si non sit in patrimonio testatoris spectat ad hæredem.ibidem.numero.4.

4 Electio rei legatę in genere si competat legatario vel hæredi anj possit iure eligere quem vult. in.l.legato generaliter. numero.3.ff.de legatis primo.fo.12.

4 Electione facta quando liceat variare?in.l.statuliberum.§.stichum. numero.3.ff.de legatis secundò.fo.31.

7 Electio in alternatiuis,competit reo,quando plures res alternatiuè competunt electio est actoris.in.l. vbi pacta.numero.6.C.de transac.fol.70.

4 Electio transfertur in legatarium hærede in moram eligendi existente.in.l.statuliberum.§.stichum.numero.2.ff.de lega.secundò.fol.31.

4 Electio cuius sit,cum testator legat duos equos,vnum hospitalarijs, alium prædicatoribus.in.l.qui duos.nu.1.ff.de legatis primò.fo.9.

4 Electio est legatarij in legato generis.in.l.homine.nu.1.ff.de optio. lega.fo.79.

4 Electio est hęredis in quantitatibus.in.l.cum certum.numero.3.ff.de tritico vino & oleo.lega.fo.80.

4 Electio in contractibus in alternatiuis cuius sit.in.l.lucio.nume.2. ff.de lega.secundò.fo.32.

4 Electio in pœnis alternatiuis quãdo sit rei,& quãdo iudicis?ibidem. numero.3.

4 Electio vel optio,si pertinet ad filiũ fami.vel seruũ:an & quãdo sine consensu patris, vel domini fieri possit.in.l.iulianus.numero.1.ff.de lega.primo.fo.6.

1 Electione iuris incompetentis nõ videtur quis renunciare iuri competenti quod sibi ignorabat competere.in.l.Mater decedens.numero.3.ff.de inofficio.test.fo.164.

1 Electione iuris competentis,nõ videtur quis renuntiare iuri quod quis sciebat sibi cõpetere.ibidem. numero.4.

4 Electionem habere iure suo dicitur aliquis,quando eligit ad sui commodum:secus si ad alterius vtilitatem.in.l.illud autem.numero.2.ff. de optione legata.fo.79.

6 Electionem habens vel declarationem, quando possit variare?in.l. eum qui certarum.§.cum purè.ff.de verborũ obligationibus.numero.1.&.3.fo.57.

Electio quando conceditur à lege, videtur concedi per futurum indicatiui.ibidem.

4 Item in electione commissa pluribus, an poterunt eligere vnum ex se,in.l. ab omnibus.§. si Titio ita, numero, 5.ff. de legatis primo. folio,25.

4 Electionẽ iure suo,vł iure alieno habere,qũo intelligaẽ.in.l.quoties §.data igitur.nu.6.ff.de optione legata.fo.78.

Electioni factæ si obijciaẽ per modũ exceptiõis,qd agendũ?remis.in §. oportet.nu.3.in auẽ.quomodo opor.epis.fo.11.

5 **Electum** in potestatem à ciuitate:an possit reuocare anteꝙ acceptet.in.l.absenti.nu.2.ff.de dona.fo.63.

Electus ad munera,qui habet excusationẽ,recuperat sumptus factos in lite,ab ipsum nominãte.in.l.muneribus.nu.1.C.de sumptuũ recupe.lib.x.fo.31.

Electus ad munera,qñ appellat ab electione,eligens citatur.ibidem. nu.2.

7 Electus ad vnũ officium,nõ cogitur ad aliud.in.l.placet.nu.25.C.de sacrosanct.eccl.fo.15.

Et quid si ambo deferantur.ibi.

Electus in cõsulẽ,quòd teneẽ soluere:licet administratio nõ sit cõcessa.in.l.sancimus.nu.2.C.de consuli.& non spargen.ab his pecu.lib. xij.fo.56.

Statutum ꝙ de quolibet cõtractu ex quo lis trãsfertur,soluatur gabella:ꝙ cõprehendat illum cui res venditur pacto apposito,vtius ad ministrandi.ei nõ cõpetat,nisi post certũ tempus .ibi.

4 Electus quòd fuerit quis vt legatarius vel vt nudus minister qũo cognoscatur.in.l.pecuniæ.nu.1.ff.de ali.et cib.lega.fo.89.

Electus ad munera ab inimico,præsumitur electus propter inimicitiam.in.l.si propter.nu.1.C.si propter inimici.lib.x.fo.31.

Testis qui tulit testimonium cõtra inimicũ, præsumitur testificatus ob inimicitiam.ibi.

3 Electus pro primo anno si moritur vel impeditur venire ad officiũ quod acceptauit,an electio expirauerit,vel ad secũdum deuoluatur in.l.tutoribus.nu.2.ff.de test.tute.fo.52.

6 Electus prior licet adhuc non intrauerit,si deliquerit,habeẽ vt prior ad pœnam minuendã.in.l.quoties.ff.de pœnis.nu.2.fol.201.

6 Electus ad aliquod officiũ habens principaliter laborẽ,debet habere salarium tantũ pro rata temporis,quo seruiuit.in.l.præses.§.diuus. ff.de va.& extraor.cogni.nu.6.fo.251.

Electus ad officium,quod respicit laborẽ et probitatem simul,vt in eo,qui præest legioni militum,quando debeat habere mercedẽ si casu nõ seruiuit?ibi.nu.8.

Electus ad aliquod officium,quod respicit laborem & probitatem scientię,vt aduocationis,assessoris,& simil.si est vna præstatiõ,debetur totum salarium:si est annua,pro eo anno,quo incœpit totum.ibidem.nume.7.

Electus ad officium habẽs dignitatem principaliter,si casu nõ seruit, debet habere,totũ salarium:& eius hæredi deberetur salariũ vnius anni,plusquã deberetur defuncto.ibi.nu.9.

4 **Eligendi** potestas si est data aliquibus & electio non valuit:an & quando poterunt iterum eligere. in.l. quoties.§.data igitur.numero.5.ff.de optio.legata.fo.78.

4 Eligendi ius quod quis habeat iure suo vel vt minister alterius qualiter cognoscatur?ibi.nu.7.

5 Eligendi qui est in quasi possessione,si impeditur in noua electione,sufficit docere,quòd fuit in quasi possessione iuris eligendi in proxima præcedenti electione.l. prætor ait.§.hoc interdicto.ff.de itine.actuque pri.nume.6.fo.159.

4 Eligendi habens liberam volũtatem põt indignũ eligere,dum tamẽ dolus malus absit.in.l.cum quidam.numero .2. ff.de legatis secundo.fol.32.

6 Eligens malũ depositarium dicitur in culpa,& eius est periculum.l. si soluturus.ff.de solu.& lib.nu.1.fo.92.

Eligens depositarium nummularium quem omnes communiter elegissent,excusatur.ibid.

4 Eligens indignum statim priuatur iure eligendi.in.l.cũ quidã.nu.4. ff.de leg.ij.fo.32.

3 Eligens aliquem ad officium seu beneficium,præsumitur ipsum habere notũ:ideo canonici eligentes aliquẽ indignum,præsumuntur fecisse scienter,& priuandi sunt iure eligendi .in.l.si patronus.nu.1.ff. de confir.tuto.fo.52.

6 Eligens scienter indignum an priuetur potestate eligendi denuò dignum.in.l.sextumdecimum .§.j.ff.de vac.& excu.mune.numero.1. folio.246.

2 Eligere seipsum nemo potest.in.l.si mandauero tibi.§.si tibi centum. nu.1.ff.mãdati vel contra.fo.108.

4 Eligere quandoquidem videatur instituendo.in.l.vnum.ff.si duos. nu.3.ff.de leg.ij.fo.41.

Eligere debens,si negligat eligere per tres menses,electio ad superiorem deuoluitur .in authentica.de sanctissimis episcopis.numero.3. folio.60.

Electus per simoniam,ipso ignorante,an priuetur electione?vel electio teneat?ibi.nu.8.

Electione facta ad aliquam dignitatem,an electus licitè aliquid offerat?ibid.nu.9.

Electione

4 Eligere qui habet ex vltima volũtate nõ potest variare, secus si per stipulationẽ. in.l.hmõi.§.stichũ.nu.1.ff.de leg.j.fol.22.

5 Eligere quis videat̃ si dicat̃ eligimus illũ quem Titius nominabit. in l.institutio talis.nu.2.ff.de condi.insti.fo.160.

Et de hoc debent fieri duo instrumenta.ibi.nu.3.

4 Eligere statim ꝙ qs negligit, ius petendi transfertur ad omnes legatarios.in.l.cum quidam.numero.7.ff.de lega.ij.fo.33.

4 Emancipati suis nõ cõferũt aduentitia.in.l. pater filiũ. numero.5.ff.de colla.dotis.fo.175.

8 Emancipati & sui differunt, quò ad collationem, nec ad acquisitionem est sublata differentia, licet quò ad successionem sic.in.l.si emãcipati.nu.11.C.de colla.fo.13.

6 Emancipatio quando fit honor, & quando pœna? in.l.quidam cum filium.ff.de verb.obl.nu.3.fo.52.

4 Emancipatio qñ dicat̃ facta in fraudẽ? in.l.hic titulus.§.is quoque. nu.3.ff.de colla.bo.fo.171.

8 Emancipato an conferat suus profectitia.in.l.si emãcipati.nu.1.C.de colla.fo.13.

8 Emancipatus non potest habere peculiũ.in.l.vt liberis.num.3.C.de colla.fo.14.

Emancipatus donationẽ sibi factã cõferre tenetur.ibi.nu.4.

Emancipatus confert dotem, vel donationem propter nuptias.ibi. nume.5.

4 Emancipatus veniẽs per cõtrata, qualiter cõferat suis? in.l.hic titulus.§.si ex dodrãte.nu.1.ff.de colla.bono.fo.171.

4 Emancipatus preteritus, an teneatur prestare legata? in.l.is qui in potestate.nu.2.ff.de lega.præstã.fo.70.

5 Emancipatus institutus sub conditione casuali, quare non habet contra tabul. sed sub conditione pendente dixit testamentum nullũ.in.l. suus quoq;.nu.2.ff.de hære.insti.fo.122.

4 Emãcipatus si sit institutus, & suus præteritus, & ambo veniant cõtratab. an emãcipatus cõferat? in.l.hic titulus.§.vel maxime.nu.1.ff. de colla.bonorum.fo.171.

4 Emancipatus quando admittatur ad reuocandum alienata prohibita alienari extra familiam.in.l.filiusfa.§.cum pater.nu.1.ff.de legatis primo.fo.28.

4 Emancipatus quando dicatur de familia.in.l.peto.nu.4.ff.de lega. ij.folio.42.

4 Emancipatus de iure ciuili, quo ad successionẽ ab intestato, est incognitus.in.l.illud.§.si quis eum.nu.2.ff.de bono.possessio. contratabu.fo.167.

3 Emancipatus qui substituit filio infanti pupillariter extraneũ si decessit relicto filio, & auo paterno ipsius filij, & infans decedat delata etiã hæreditate extranei nõ agnita quis succedat isto casu.in.l.vẽtre. nu.29.ff.de acqui.hære.fo.182.

8 Emancipatus, suo cõfert, oĩa præter castrensia, & aduẽtitia.in.l.si emãcipati.nu.7.C.de colla.fo.13.

8 Emancipatus emancipato cõfert etiam profectitia.in.l.si emancipati.nu.4.C.de colla.fo.13.

Emancipatus cõfert suo profectitia, nõ aduẽtitia.in.§.illud quoque. nu.4.in auth.de triente & semis.fo.19.

Emancipatus, emãcipato hodie cõfert ꝓfectitia tantũ.ibi.nu.5.

7 Emendare quid sit.in.l.edita actio.nume.1.C.de edendo. folio.45.

Et tu adde domi. Maria. Sozi. in capi.ij.articulo.xxv. qõ.j.extra de lib. obla.

3 Emens rem ꝓ se, filijs et nepotib⁹, vel auo titulo accipiẽs, an intelligunt̃ cõiuncti.in.l.Gallus.§.quidã recte.nu.8. ff.de lib.& posthu.fo.109.

1 Emens rem si reperiatur in eius possessionẽ, præsumitur possidere ex causa emptionis.in.l. quædam mulier. numero.3.ff.de rei vendi.fo.178.

7 Emens noĩe proprio, & de aliena pecunia, quãdo efficitur dñs.in.l. multũ.nu.1.C.si quis alteri vel sibi.fo.175.

Emens rẽ à fisco, non habet immunitatẽ à vectigalibus. in.§. ante nuptiali.numero.6.in authentica.de non eligen. secundo nubentes. folio.7.

5 Emens bona fide ab illo qui possidebat clam à iure, tenetur hoc interdicto.in.l.si duo.ff.vti possidetis.nu.3.fo.157.

Et omnia interdicta excepto interdicto vnde vi, sunt in rem scripta, ibidem.

6 Emens bona fide nũmos falsos tenetur pœna falsi.in.l.lege Corne.ff. ad leg.Corne.de fal.nu.4.fo.182.

Emens res exbannitorum, tenetur illas exbannitis reddere, ex forma capitulorum pacis hoc dicentium.in. l.quæcunque. numero.3. C.de fide instrumenti.& iure hastæ fiscalis.libro decimo.fo.8.

5 Emens rem ab executore sententiæ, debet habere sententiã & acta per quæ probare possit sententiam valere.in.l.si cum nulla.ff.de re iudica.nu.1.fo.130.

Emens à fisco, vel in emphyteosim accipiens ab ecclesia, tenetur stare colono fiscali.in.l.cognouimus. numero.1. C.de mancipijs.libro xj.folio.51.

Emens rem prohibitam alienari, quando recuperet pretium: & quãdo illud perdat.in authentica.de non alie.aut permuta. numero.4. folio.12.

5 Emens ab eo quem scit pretium cõsumpturum, quãdo dicatur bonę fidei.in.l.si is qui cũ.nu.1.ff.pro empto.fo.114.

Et emens à ludente, quando dicitur bonæ fidei.ibi.nu.2.

Emens rem a priuato, vel fisco, tenetur solum ad tributa.in.l.si quis. numero.1.C.de fide instrumento.& iure hastæ fisca.libro decimo. folio.8.

5 Emens a pupillo quãdo vsucapiat.in.l.pro emptore.§.si à pupillo. nu.4.ff.pro emptore.fo.113.

5 Emens decem iugera terræ ex prædio tuo, in illa parte, quã eligeret. si agit rei vendicatione antequàm eligat, nõ obtinet.in.l.possideri.§. incertam.nu.2.ff.de acqui.pos.fo.83.

8 Emens à colono, qui rem tradidit an præscribat.in.l.cum nemo.nu. 1.C.de acqui.& reti.pos.fo.59.

8 Emens ab hærede vendẽte pro satisfaciẽdis hereditarijs creditoribus à quibus, & qñ possit molestari.in.l.scimus.§.& si præfatam.nu.2.C. de iur.delibe.fo.33.

7 Emens fundũ à rustico tenetur ad illas collectas tm̃ ad quas tenebat̃ rusticus pro illo fundo.in.l.rei annonarię.nu.1.C.de rescindẽ.vendi. folio.175.

4 Emens fundũ a duobus cum pacto de reuendendo, non tenetur reddere partem alteri reemere volenti.in.l.cui vsufr.nu.4.ff.de vsufr. lega.fo.73.

3 Emens per interpositã personam presumitur emere in fraudem nisi palam, & bona fide faciat.in.l.pupillus.§.item ipse tutor. nu.3.ff.de autho.tuto.fo.70.

Emens à fisco rem debitoris vendẽtis, vt suã, qñ possit cõueniri? in.l. apud quos.nu.6.C.de debito.ciuita.lib.xj.fol.42.

5 Ementes reditus gabellarũ, vel aliud à cõi, statim habẽt ius in re, & tã quã ꝓcurator cõis poterũt vti omni iure cõis.in.l.in prouinciali. §.si ego.nu.4.ff.de noui oper.nun.fo.10.

5 Ementes ab ecclesia quando teneãtur ad vectigal.in.l.licita.§.mercatores.nu.1.ff.de publi.& vectigal.fo.54.

2 Ementes à ciuitatibus gabellas, si facto ipsarum guerra superueniat, debet fieri remissio.in.l.si merces.§. culpæ autem.nu.1.ff. de locato & conducto.fo.130.

Et dũ cũ ciues vendũt mercantias, si propter eorum inimicitias emẽtes spoliantur.ibid.

Ementes prædia rusticorum, quæ obligata sunt maioribus oneribus pro quibus teneantur? in.l.in his.nu.2.C.de prædijs.& oĩbus re.naui.lib.xj.fo.34.

Et emens rem aliquam alij obligatã, si eam meliorauit, & euincat̃ per hypothecariam, liberatur præstando primam ęstimationem. ibidẽ. numero.3.

5 Ementi actionem à doloso, põt opponi exceptio doli.in.l.apud Celsum.§.si cum legitima.ff.de except.rei iudica.nu.2.fo.177.

4 Emere qui nequit quod testator iussit tenetur ad ęstimationem.in.l.qui concubinã.§.si ædes.nu.1.ff.de legatis tertio.fo.55.

4 Emere & cõparare quãdo differant.in.l.si quid earum.nu.1.ff.de lega.iij.fo.59.

Emere in aliquo loco prohibitus, nõ prohibetur emere victualia.in l.solent.§.nõ verò.ff.de off.procõ.& leg.fo.37.

1 Emergentia de nouo, nouo indigẽt auxilio.in.l.si ab arbitro.nu.1.ff.q satis.cog.fo.64.

5 Emi librũ, & dedi arrhas: tamẽ nõ vis dare librum, sed arrhas duplicatas: possum agere ad totale interesse.in.l.prætor.§.vnde quæritur nu.8.ff.de publi.& vectigal.fo.52.

1 Emolumentum quod percepit hæres ex ꝓthocollo anteq; illud tradat legatario, debetur ipsi legatario.in.l.quędã.§.nihil interest.nu.5.ff.de edẽ.fo.79.

1 Empta hæreditatis occasione veniũt in petitionẽ hæreditatis.in.l.item veniunt.numer.1.ff.de petitio.hæredita. folio.167.

Empta, causa possessionis non veniunt in hac actione.ibi.nu.2.

2 Emptio quãdo dicatur perfecta ad hoc, vt periculũ sit emptoris.in.l.necessario.nu.1.ff.de pericu.& commo. rei.vend.fo.119.

2 Emptio quando consistat sine re.in.l.si iactũ.nume.2.ff.de actio.empti.folio.122.

6 Emptio & venditio quando cõsistat inter patrem & filiũ, si pecunia est aduẽtitia.in.l.si qs pro eo.§.j.ff.de fideiuſ.& mãda.nu.4.fo.79.

Quid in locatione & societate? ibi.

2 Emptio in dubio videt̃ facta ratione dñij: nõ aũt possessionis.in.l.si in emptione.§.rei suæ.nu.1.ff.de cõtrahen.emp.fo.117.

Emptio rei suę sicut nõ valet rõne dñij: ita nec rõne possessio.ibi.n.2

Emptio & venditio, quod sunt de iuregentium.in.l.ex hoc iure.numero.8.ff.de iusti.& iure.fo.7.
3 Emptio & vēditio an sit de iuregētiū? vbi quòd sic.in.l.origo emendi.nu.1.ff.de contrahen.emptio.fo.116.
Item emptore absente, vel mortuo, & remanente eius hærede minore, non præsumitur talis fictio, in.l.qui alienū.nu.5.ff.de dona.fo.65.
Et quid quādo fuit præsens, & erat homo cautus in rebus suis, & intelligens.ibidem.
5 Emptio à conductione, quomodo dignoscitur.in.l.qui saxum.nu.1.ff.de donationibus.fol.62.
5 Emptio num sit, an permutatio, si tibi pro fundo tuo centū, aut equū dedero.in.l.aristo.ait.nu.2.ff de dona.fo.67.
8 Emptio facta vno nūmo, quando valeat? remisiuè.in.l.non ideo minus.nume.2.C.de hære.insti.& quæ perso.hęre.insti.non pos.fo.19.
5 Emptio fundi dotalis facta siue à sciente, siue ignorante: quòd sit nulla in præiudicium vxoris: in præiudicium viri bene valet.l.cū vir.numero.1.ff.de vsuscap.& vsurpa.fo.110.
Emptio rei furtiuæ facta à sciente, quare sit nulla.ibi.nu.2.fol.111.
9 Emptio ex possessione rei per decem annos, non præsumitur.in.l.si maior.numero.2.C.cōmuni diui.fo.131.
7 Emptio facta à fratre, qñ dicat facta nomine proprio, & pecunia de proprio, vel cōmuni soluta.in.l.cū pponas.nu.2.C.pro socio.f.173.
2 Emptionum rerum plurium dici vnam, vbi pretiū vnum interuenit in.l.& si vno.nu.2.ff.de actio.empt.& vendi.fo.126.
Emptor rerum ecclesiæ quando habeat regressum contra œconomum vendentē: quādo venditio non tenuit in.§.quia vero.nu.2.in authen.de non alie.aut permu.fo.13.
Emens ab œconomo, quādo possit pro tali cōtractu, qui nō tenuit, habere regressum contra ecclesiam? œconomo non existente soluendo? ibidem.numero.3.
8 Emptor sicut debet denuntiare venditori litē esse motā: ita ille qui recipit rem in solutum.in.l.libere.nu.1.&.2.C.de sen.& interlo.om.iudi.fo.69.
4 Emptor fructuum & cōductor, quo ad eorum dominiū parificantur in.l.codicillis.§.instituto.nu.4.ff.de lega.secundo.fol.49.
Emptor emens à ciuitate, debet probare pretiū versum in vtilitatē eius, in.l.si fine.nu.1.C.de vendendis rebus ciuita.lib.xj.fo.41.
Et quid in emptore rerum fisci.ibidem.
1 Emptor si cecidit à possessione: & possessio sit reuersa ad verū dominum, an possit agere publicianā? in.l.si quis re.§.item si rem.nu.2.ff.de peti.hære.fo.169.
1 Emptor quando possit vti exceptione ex persona venditoris si est habiturus regressum contra eum.ibidem.numero.3.
Emptor ex contractu nullo, non lucratur fructus.in.l.si quis.nu.6.C.de prædijs decurionum.lib.10.fo.23.
7 Emptor primus, si dedit minus pretium, q̄ ptiū, quod dedit secundus, quod pretium restituit agens ad rem.in.l.si vi vel metu.nu.8.C.de his quæ vi metusue causa gesta sunt.fo.90.
3 Emptor vel vir quādo possit prohibere venditorē, vel vxor agentē vbi quòd ante litē.nicōtest.& ibi quādo post.in.l.sępe cōstitutum.ff.de re iudic.nume.10.fo.130.
4 Emptor quare tenet facere pretiū venditoris: sed venditor nō rem emptoris.in.l.qui concubinam.§.si hæres.nu.2.ff.de leg.tertio.fo.55.
1 Emptor quando res euincit, debet venditori denunciare, etiam vt veniat ad defendendum.in.l.at qui natura.§.cum me absente.nume.4.ff.de neg.gest.fol.119.
1 Emptor respondere positionibus sibi factis, de domino euincētis, nō tenet quando aduersus ipsum pro rei euictione agitur.ibidem.nu.5.
1 Emptor, vel fideiussor si omittit opponere aliquas exceptiones metu pœnę, non imputatur ei.ibidem.numero.6.
2 Emptor an præcise cogatur ad solutionem pretij.quod sic.in.l.si res vendita.numero.15.ff.de actio.emp.& vendi.fol.120.
Emptor si vult pretiū cōmune & non interesse.an possit.ibi.nu.16.
Sic venditor quòd tenet de seruitute, si sciuit, & non monuit emptorem, licet dixerit se nolle de seruitute teneri.ibidē.§.venditor.nu.2.
2 Emptor qua actione agat, ad rem recuperandam.in.l.bonafides.numero.5.ff.de actio.emp.& vendi.fo.126.
7 Emptor deponendo pretium, quando teneatur ad vsuras.in.l.vsuras.numero.1.C.de vsuris.fo.168.
2 Emptor quo ad denuntiationem venditoris nō tenet intentare actionem quæ sibi, suo nomine non cōpetit.in.l.si cum venditor.numero.2.ff.de euictio.fol.148.
2 Emptor, quod non possit petere rem cum fructibus à die qua solui debuit.in.l.lucius titius.nu.2.ff.de act.empt.fo.12.
2 Et quod emptori prodest & non nocet venditori, facile impetratur in.l.creditore.numero.2.ff.de euictio.fo.147.
2 Emptor quando agat contra venditorē de euictione, etiam sententia non secuta.in.l.emptorem.nu.1.ff.de act.emp.fo.122.
8 Emptor, & venditor sunt correlatiua.in.l.lege.iul.numero.1.C.de indi.vidui.fo.42.
2 Emptor victus.in cogat appellare.in.l.hærennius.§.Caia.numero.1.ff.de euictio.fo.148.
8 Emptor rei furtiuę, an fuerit sciens vel ignorans, ex indicijs præsumitur, in.l.ciuilem.nu.2.C.de fur.& ser.corrup.fo.4.
6 Emptor licet non possit rē accipere propria authoritate etiam pro pretio soluto, & non dicatur bonęfidei possessor.tamen nō tenetur actione furti.in.l.eum qui.ff.de furtis.nu.2.fo.121.
6 Emptor & venditor quādo inuicem nō cōfidunt, fit depositū.in.l.si soluturus.ff.de solut.& libera.numero.3.fo.92.
2 Emptor si soluit pro parte sua gabellā, & venditor non, & sic ex parte sua contractus est nullus, an sicut emptor est liberatus.ita & venditor.in.l.bonafides.nu.4.ff.de actio.emp.fo.126.
5 Emptor, si concessit seruitutem, & res remanet penes eū.seruitus remanet.in.l.in diē.nu.4.ff.de aqua plu.arc.fo.49.
5 Emptor, an possit stipulari de damno ante traditionē dato.in.l.damni.§.emptor.nu.2.ff.de dam.infecto.fo.40.
5 Emptori vectigaliū ad tempus, an fiat remissio propter pestem, & guerrā.in.l.cotē.§.qui maximos.nu.3.ff.de publica.& vectigal.fo.55.
4 Emptor qui vicit in causa sibi mota, quod possit repetere expensas litis à venditore.in.l.petitor.nu.2.ff.de libe.lega.fo.100.
5 Emptor cui lis mouetur, si protestatus fuerit se non posse nuntiare venditori, quia nescitur, vbi est sine sui culpa, eo reuertente, debet sibi nuntiare: aliâs prima protestatio non valet.in.l.de pupillo.§.si quis ipsi.nu.7.ff.de noui operis nuntia.fo.11.
5 Emptor emēs à procuratore dicitur esse in iusto errore, & pręscribit cōtra dominū si fuit sibi dictū à fide dignis procuratorē habere plenum mandatū.in.l.q fundū.§.pcurator.nu.2.ff.pro emptore.fo.113.
5 Emptor an possit ædificare in fundo quē sibi vendidi.si ego promisi tibi ante venditionem non ædificare in illo.in.l.is cui opus.nu.1.ff.de no.operis.nuntia.fo.26.
5 Emptor, qui emit rē alienam ignorāter à vendēte quicqd iuris habebat qñ possit vsucapere.in.l.emptor fundi.n.1.ff.pro emptore.f.113.
Emptor & vēditor, sunt correlatiua.in.l.si diuina.nu.3.C.de exactori.tributo.nu.19.fo.16.
5 Emptor deiectus potest incontinenti deijcere colonū nolentem eum admittere.l.cum fundum.ff.de vi & vi arm.nume.1.fo.154.
5 Emptor litē sibi motam denuntiare debet venditori, qui tenetur iudicium in se suscipere.& ostendēdo citationem, & libellum in publica forma, & eidem copiam dare.in.l.non solum.§.morte.nu.48.ff.de noui operis nuntia.fo.19.
Et probabiliter non credenti non est imputandum, donec certioretur.ibidem.numero.49.
Emptor denuntiat venditori litem motam, quòd veniat ad defendendum.ibi.numero.51.
5 Emptorem nō admittens, priuat dominū possessione rei.l.colonus.ff.de vi & vi armata.numero.1.fo.154.
Emptor, quando contractus est à lege reprobatus, si est pretiū stipulatus in causa euictionis, re euicta illud petere potest.in.l.quemadmodum.nu.10.C.de agrico.& censi.lib.xj.fo.44.
Item emens rem à furioso, vel ab eo cui bonis est interdictum quòd præscribat longo tempore.ibidem.numero.13.
7 Emptum nomine vxoris quando pręsumatur donatū.in.l.si filij.numero.1.C.de dona.inter virum & vxo.fol.186.
Emphyteusis ecclesiastica transit ad fœminas.in.§.emphyteusim.nu.1.in authen.de nō alie.aut permutan.fo.12.
Feudum transit ad fœminas.ibidem.
Emphyteosis & feudū, cōsistunt in rebus immobilibus.ibi.nume.2.
Emphyteusis ecclesiæ concessa pro se & filijs, an transeat ad extraneos.ibidem.numero.3.
Emphyteosis accepta pro se, & filijs suis, & nepotibus, quando trāseat ad naturales, vel adoptiuos.& accepta per virum, ad vxorem.remisiue.ibidem.numero.6.
6 Emphyteusis ecclesiastica accepta pro se & filijs, acquiritur filijs vt filijs, non vt hæredibus: & in eos transit, licet non sint hæredes.in.l.quod dicitur patrem.ff.de verb.obli.nu.6.fo.52.
4 Emphyteusis recepta pro se & nomine fratris sui, q dicatur finita in persona fratris decedentis ante cessionē sibi factam à fratre ante ratihabitionem.in.l.si quis vsufruct.nu.3.ff.de vsufr.lega.fo.72.
4 Emphyteusis si est cōcessa duobus, & vnus moriatur, an alij accrescat vel ad ecclesiam redeat.in.l.codicillis.nu.5.ff.de vsufru.lega.fo.73.
2 Emphyteusis accepta pro se & filijs, qñ trāsit ad filios vt filios non vt hæredes, & sic non pro hæreditarijs portionibus.in.l.si nō sortē.§.libertus.numero.34.ff.de condi.indebiti.fo.54.
2 Emphyteusim si accepero pro titio & hęredibus suis vsq in tertiā generationē: si titius nō habuit ratū remanet apud me.& finit p generationē titij, nō mei accipiētis.in.l.fundum.nu.3.ff.de actio.emp.fo.121.
6 Emphyteusis si est cōcessa duob9 fratribus & vnus moriat, an reuertatur ad ecclesiam, vel accrescat fratri.in.l.si mihi.& titio.ff.de verb.oblig.nu.4.fo.39.

6 Emphyteusis si est concessa per ecclesiam patri recipienti pro se & filijs, qui decessit duobus filijs relictis, & vnus sine hærede, nō reuertitur ad ecclesiam. in l. si mihi & titio. ff. de ver. obli. nu. 5. fo. 39.

3 Emphyteusis data in dotem viro, cui fuit refirmata per dominum soluto matrimonio quomodo restituatur. in l. vsufructu. nu. 5. ff. solu. mat. fo. 32.

3 Emphyteusis si accipiatur pro se, & filijs, an transeat ad filios, licet non sint hæredes? in l. gallus. §. quidam rectè. nu. 9. ff. de lib. & posth. fo. 109.

1 Emphyteusis si accipiatur per patrem pro se & filijs ꝙ videtur stipulata vt filijs non vt hæredibus. in l. si tibi decem milia. §. si pactus. nu. 9. ff. de pactis. fo. 85.

7 Emphyteusis, vel libellus, quando transeat in monasteriū per ingressum emphyteutæ, vel liuellarij. in authen. ingressi. C. de sa. sanc. eccl. fo. 20.

Emphyteusis si accipiatur vt titio mortuo redeat ad cōcedentē. an titio ingredienti monasteriū, talis emphyteusis in eū transeat. ib. n. 38.

7 Emphyteusis an transeat in monasterium, per ingressum emphyteutæ. in authē. ingressi. nu. 18. & 19. C. de sac. san. eccle. fo. 18.

7 Emphyteusis in quo differat à contractu liuelli? in l. ius emphyteuticum. nu. 7. C. de iure emphy. fo. 177.

Et quid à contractu precarij. ibi. nu. 8.

2 Emphyteusis, an redeat ad dominum qn̄ vnus ex pluribus hæredib⁹ cessauit in solutione canonis? remissiuè. in l. necessarias. §. si vnus. nu. 2. ff. de pign. actio. fo. 84.

5 Emphyteusis si est finita per tertiam generationem, cognati qui sunt in quarto gradu, debent præferri extraneis. & si Prælatus non facit, cognati possunt appellare. in l. cū bona. ff. de priui. cre. nu. 1. fo. 140.

5 Emphyteusi per generationem finita, sequentes possunt petere confirmationem, & appellare si non confirmatur. in l. ait prætor. §. vlti. ff. de aqua quo. & æsti. nu. 1. fo. 161.

Emphyteusis ecclesiastica, an concedatur in perpetuum? in. §. alienationis. nu. 5. in authē. de nō alie. aut permu. fo. 12.

Emphyteusis ecclesiastica, concessa vsq; ad tertiam generationem, ꝙ intelligatur, vsque ad nepotes. ibid. nu. 6.

5 Emphyteusis, an bonis emphyteutæ publicatis transeat in fiscum in l. si finita. §. si de vectigalibus. nu. 6. ff. de dam. infecto. fo. 37.

Emphyteusis pro debito emphyteutæ, qualiter accipiatur per secū dum decretū? remissiuè. ibi. nu. 8.

Emphyteuticum ius ex causa damni infecti, nō venit in secūdo decreto. nisi quemadmodum fundum. ibi. nu. 7.

5 Emphyteusis legari num possit absque domini voluntate? in l. in cōuentionibus. ff. de ver. & re. sig. nu. 1. fo. 257.

6 Emphyteusis accepta pro se, filijs, & nepotibus, acquiritur ipsis filijs & nepotibus. ff. de ver. obl. nu. 13. fo. 52.

6 Emphyteusis si conceditur ab ecclesia ne alienetur in ecclesiam, vel potentiorem prohibeatur hæredem instituere ecclesiā, vel potētiorē? in l. si ita quis promis. §. ea lege. ff. de verb. obli. nu. 9. fo. 54.

Et ecclesia quando habeatur loco filij? remissiuè. ibidem.

6 Emphyteusis paterna concessa per Abbatem duobus fratribus filijs vltimi defuncti, in cuius persona erat finita, ꝙ retineat naturam primæ. in l. si mihi & titio. ff. de verb. obl. nu. 7. fo. 39.

4 Emphyteusis accepta pro se: suisque filijs legitimis masculis & fœminis pertinet ad fœminas sicut ad masculos, nisi cōsuetudo se aliter habeat, vel nisi in loco adsit statutum exclusiuum fœminarum propter masculos: quia tunc admittuntur ordine successiuo. in l. vt iurisiurandi. §. si liberi. nu. 6. ff. de operis. lib. fo. 184.

Emphyteusis si est finita, ꝙ ad ecclesiā reuersa, debet ecclesia de vrbanitate in consanguineos reseruare: & eos alijs præferre. in. §. ꝙ autem. nu. 4. in authē. de nō alie. aut permu. fo. 13.

4 Emphyteusis si est accepta pro se, & filijs et nepotibus, ꝙ nepotes non concepti admittantur ad eam. in l. item prætor. nu. 3. ff. de suis & legi. hære. fo. 187.

5 Emphyteusi supra concessa finita, non potest superficiarius tollere eius superficiem. l. ait prætor. §. qui superficiē. ff. de superficieb⁹. nu. 2. fo. 158.

Emphyteusis ecclesiastica, quæ ex pacto transire debet in fœminam quæ tamen nubat subdito iurisdictioni monasterij, transibit ad fœminam, quæ nubat extraneo, qui vult effici de iurisdictione monasterij. in l. murileguli. nu. 1. C. de murilegulis. lib. xj. fo. 37.

Emphyteuta & similes, si non soluūt tributa, à domino exigitur, & dn̄s pōt emphyteutam suo iure priuare. In l. obsistere. nu. 10. C. de annonis & tributis. li. 10. fo. 13.

5 Emphyteuta & feudatarius possunt proprio noīe nūciare. & ēt procuratorio nomine domini. in l. j. §. vsufructuarius aūt. nu. 15. ff. de noui operis. nuncia. fo. 9.

Et an colonus & inquilinus, possint nouū opus nunciare? remissiuè. ibidem. nu. 16.

Emphyteuta, ꝙ habeat vtile dominium. in l. possessores. num. 1. C. de fundis patrimo. & saltuen. li. xj. fo. 51.

Emphyteuta non tenetur emere à domino, iure dominij per allodiū. ibid. nu. 2.

Emphyteuta potest conductor appellari. in l. tota. nu. 1. C. de locati. prædi. ciuili. lib. xj. fo. 51

Accipiens rem in perpetuum, potius dicitur emphyteuta, q̄ conductor. ibid.

Emphyteuta, ob sterilitatem, an petat remissionem canonis? in l. quicunque hæc. nu. 1. C. de fundis patrimo. & saltuen. li. xj. fol. 50.

Emphyteuta ecclesiæ, vel priuati, potest domino irrequisito rē emphyteuticam donare. non tamen vendere. in l. si quis. nu. 1. C. de fundis patrimo. & saltuen. & c. lib. xj. fo. 50.

5 Emphyteuta ideo non potest vendere domino irrequisito: quia per hoc turbaret ius domini. l. ait prætor. §. ꝙ ait prætor. ff. vti possidetis. nu. 8. fo. 156.

2 Emphyteuta qui rem sine licentia dn̄i vēdidit, & postea recuperauit an incidat in commissum. in l. depositum. §. si rē. nu. 3. ff. depositi vel contra. fo. 102.

5 Emphyteuta & feudatarius ꝙ naturaliter possideāt, in l. possideri. §. ex contrario. nu. 7. ff. de acquir. poss. fo. 85.

Emphyteuta ecclesiæ si ingrediatur monasterium, emphyteusis trāsibit in ecclesiam: sed dabitur reuocatio ecclesiæ. in authen. de alien. & emph. nu. 8. fo. 55.

Emphyteusis non transit in ecclesiā, si est dictum expresse in inuestitura, ꝙ nō transeat. ibi. nu. 9.

7 Emphyteuta cessans in solutione, quando cadat in cōmissum. in l. in emphyteutica. nu. 1. C. de iur. emph. fo. 178.

Emphyteuta ne, an dominus debeat probare solutionē, vel non solutionem. ibi. nu. 8.

Emphyteuta promittens pœnā, si nō soluerit pensionem, an poterit expelli. ibi. nu. 11.

Et cessans à solutione canonis, cadit ab emphyteusi domino volente & non ipso iure. ibi. nu. 2.

5 Emphyteuta vēdidit rē irrequisito domino, & postea reemit, an careat re? ꝙ sic. in l. sequtur. §. itē labeo. nu. 1. ff. de vsusc. & vsurp. fol. 98.

2 Emphyteuta & similes dicuntur tm̄ naturaliter possidere. in l. si vt certo. §. si duobus vehiculum. nu. 21. ff. commodati. fo. 81.

7 Emphyteuta ecclesiæ cessans in solutione canonis biēnio, priuati vero triennio, cadit à iure suo, & nō tamē ipso iure, sed si dominus vult. in aut. qui rem. nu. 1. & 3. C. de sac. sanc. eccle. fo. 26.

5 Emphyteuta non tenetur soluere pensionem, post quam res ad dn̄m peruenit. in l. inter quos. §. dāni. nu. 4. ff. de dam infect. fo. 44.

5 Emphyteuta num possit donare, vel legare irrequisito dn̄o. l. ait prætor. §. ꝙ aūt. ff. de superficiebus. nu. 1. fo. 159.

7 Emphyteuta tenetur ad solutionem collectarū. in l. placet. nu. 41. C. de sacr. sanct. eccle. fo. 15.

8 Emphyteuta nū præscribat tam liberationem pensionis, quam ius emphyteuticum. in l. competit. n. 1. C. de præsc. xxx. vel. xl. an. fo. 61.

5 Emphyteuta an possit soluere pensionem in principio anni? remissiuè. in l. si ita fuerit. nu. 1. ff. de manu. testa. fo. 76.

4 Emphyteuta an possit soluere canonem pro pluribus annis. in l. cū qui. nu. 3. ff. de annuis lega. fol. 69.

4 Emphyteuta ꝙ possit particulariter soluere canonem, & in tribus vicibus: dum tamen solutionē compleat vnius anni. ibi. num. 4.

4 Emphyteuta si facit alium emphyteutā apud eum nil remanet. in l. ex asse. nu. 3. ff. ad senatusconsultum trebel. fo. 150.

5 Emphyteuta si facit alium emphyteutam, quis ipsorū possideat. in l. possideri. §. ex contrario. nu. 14. ff. de acquir. possess. fo. 85.

7 Emphyteuta nūquam præscribit contra dominum directū in authē. perpetua. nu. 3. C. de sac. sanc. ecc. fo. 25.

2 Emphyteuta eiectus propter nō solutū canonem, ꝙ non repetat meliorationes. in l. colonus. nu. 5. C. de loc. & conduct. fo. 134.

Emphyteuta ecclesiæ, propter canonem non solutum, ꝙ non cadat ab emphyteusi ipso iure: sed per sententiam. in. §. si vero quis. nu. 1. in authen. vt sponsal. lar. fo. 55.

3 Emphyteuta ꝙ non possit incidere arbores fructiferas. in l. diuortio §. si fundum. nu. 3. ff. sol. ma. fo. 10.

7 Emphyteuta, qui cecidit à possessione rei emphyteuticæ si dicat, rē ad se pertinere iure dominij, ꝙ sustinetur libellus. in l. si vsusfructus. nu. 16. C. de vsufru. & habita. fo. 127.

7 Emphyteuta, an poterit donare domino irrequisito. in l. cum dubitatur. nu. 1. C. de iur. emphy. fo. 178.

Emphyteuta propter canonem non solutum, an cadat ab emphyteusi ipso iure, an per sententiam? in. §. scire autem. nu. 2. in aut. de nō alie. aut permu. fo. 13.

Emphyteuta, an possit soluere pro pluribus annis, inuita ecclesia? ibidem. nu. 4.

Emphyteuta, an possit pensionem vnius anni particulariter soluere? ibid. nu. 5.

Emphyteuta, an possit moram purgare? remissiuè. ibidem. numero. 6.

Index singularium materiarum.

6 Empheteutæ & feudatario competit actio arbo,fur,cęsa.in.l.cædere. ff.arbo.fur.cæsa.nu.1.fo,133.

1 Emphyteutę plures possunt emphyteosim inter se diuidere,& aliena re domino irrequisito.in,l.cum hi.§.si vni.nu,2.ff.de transac.fo.95.

5 Emphyteuta nũ teneatur soluere pensionẽ:cũ propter guerrã de feu. non põt percipere fructus?quod nõ,in,l,interdũ.§.quod ex naufragio.nu.1.ff.de acqui.pos.fo,93.

Et emphyteutę nũ quęratur aliqua possessio,cũ emphyteusis cõcedit sibi ab eo,q ciuiliter tantũ possidet? ꝙ sic.ibi,in.§, q alienã.nu.1.

7 Emphyteutica,vel feudalia bona,si vni fratrũ duorũ obueniãt in parte,alteri allodialia:& si emphyteutica reuertantur ad dominũ.itẽ ex dispositione cõtractus:qñ cõtra habentẽ allodialia possit agi de euictione.in.l.si familiæ.nu.2.C.de iudi.fa.ercis.fo.130.

4 Emphyteuta q emphyteusim vendidit,& reemit an possideat sicut primitus,in.l.si à me tibi.nu.1.ff.ad leg.fal.fo.136.

4 Enumeratio specierum quando restringat legatum generale.ĩ.l.verba,n.1.ff.de alimẽ.& cibarijs, lega.fo.89.

4 Enumeratio specierum non restrĩgit genus præcedens,in.l.pediculis,§,labeo.nu, 1.ff.de auro & arg.lega.fo,96.

4 Enumeratio specierũ respiciens actum legãdi,non restringit genus præcedẽs.in.l.quęsitũ.§.si qs fundũ.n.1.ff,de fun.instru.fo.81.

Enumeratio specierum relata ad verbũ seu participiũ significatiuũ generis,in dubio videtur facta causa determinationis.ibi.nu,2.

Enumeratio specierũ,si est dubiũ an referatur ad actum legandi, an ad verbum significatiuũ generis,ad quod referri debet.ibi.nu.4.

4 Enumeratio specierũ quando videatur facta causa agendi legatum? in.l.si mancipia.nu.2.ff.de fun.instru.fo.83.

5 Enunciatiua verba etiã cõtractibus inducũt dispositionem,si sunt de pręsenti; secus si de futuro. in.l.j,nu .11.ff.de ope.no.nun.fo.3.

7 Enunciatiua verba defuncti, quã probationẽ faciant.in.l.rationes, nu.2.C.de proba.fo.143.

Et qñ verba enunciatiua, defuncti inducãt dispositionẽ.ibi.nu.5.

7 Episcopus põt vẽdicare res ecclesiarũ,sibi subiectarũ ĩ.l. sancimus.nu.7.&.C.de sac.san.eccle.fo. 26.

Episcopus debet cum quinq; primatibus, pecuniam quotannis ab exactoribus,sub eorum periculo,exigere.in.§.iubemus.nu.3.in authen.de colla.& alijs cap.fo.59.

Episcopus potest cõtra oẽs aliquid pauperibus debẽtes,inquirere. in.l.missi.nu.12.C,de exact.tribu.lib.x.fo.15.

Episcopus,ꝙ non habeat ius cõfiscandi.in.l.scire debet. nu.12.C.de bo.vacan.& eorũ incorpora.lib.x.fo.9.

Episcopus an habeat bona obligata,sicut fiscus.ibi.

Episcopus cognoscens inter suos clericos,qualiter cognoscat?in auth. vt cleri.apud prop,epis.nu.1.&.3,fo,38.

Episcopus potest vendicare rem ecclesię,indebitè alienatam. in.§. hæc verò.nu.2.in authẽ.vt spon.largi.fo.55.

Episcopus an de causa liberati cognoscere possit?ibi.nu.4.

Episcopus nõ debet per multũ tẽp9 abesse ab episcopatu.in,§.illud nu.1.in authẽ.vt nullus fabri.fo.30.

Episcopus,qñ ordinatur,nõ debet esse minor.xxxv.annorũ.in auth de san.epis.nu,1.fo.60.

Episcopus quãtum tempus debeat eligi,cõfirmari, & cõsecrari? remissiuè,ibi.nu.4.

Item episcopi debent scire leges.in,§.si quis verò.nu.1.in authen.de sanctis.episco.fo.61.

Item episcopi debent scire leges.in,§.si quis cõtra aliquẽ,nu.5.in authen.de sanc.epis.fo.61.

Episcopus succedit in executorem testamẽti,vbi in relictis ad pias causas,alius non sit datus executor.in.§.si quis autem.nu.1. in auth. de eccle.titu.fo.87.

Episcopus ab episcopatu,pro quo,& quanto tempore possit esse absens ab ecclesia?in.§.interdicimus.nu.1.in auth. de sanc. epis.fo.60.

Episcopus an dispenset cum electo ignoranter per simoniam? in.§. & hanc.nu.7.in authen,quomodo opor,epis.fo.11.

Episcopus quãtũ tẽpus possit abesse ab eius ecclesia,sine iussu principis?in.§.& illud.nu.1.in authen.quomodo opor.epis.fo.11.

6 Episcopus vel ecclesia ꝙ agit pro voto ecclesię facto. in.l.si quis. ff. de pollicita.nu.2.fo.250.

Episcopus facit actorem,qñ œconom9 agit cõtra ipsum.in.§.sportularũ,nu,2,in authen.de san.epis.fo.61.

Et œconom9 & syndicus,tantũ ab vniuersitatibus cõstituunt,& an ab episcopo?ibidem.

Episcopus non constituit procuratorem,ibi.nu.3,

1 Episcopus propter aduentum legati cardinalis nõ amittit iurisdictionem.in l.proconsul.nu.3.ff.de offi.proconsul.& lega.fo.40.

6 Episcopus vel clericus,si non ut episcopus vel vt clericus,sed vt comes alicuius comitatus iudicat,ad quẽ appellabitur?in.l.appellandi ysus.§.si quis in appellatione.ff.de appel.& relega.nu.14.fo.212.

Episcopus potest pecuniam relictam pro construendo monasterio conuertere in ecclesiam,vel monasterium iam constructum.in.l.pecuniam.ff.de oper.pu.nu.1.fo.250.

8 Episcopus si debet habere bona omnium clericorum decedentium in certis parochijs.& reperiatur ꝙ clericus habeat instrumentum, in quo est obligatus titius,tamen extra ciuitatem, nõ pertinebit ad episcopũ illud instrumẽtũ.in.l.cũ cõstat.n.2.C.quę res pi.ob.pos.f.105.

1 Episcopus potest citari dum sacra colit vt cõpareat finito officio.in l.in ius.ij.nu.3.ff.de in ius voc.fo.57.

7 Episcopus,an possit esse iudex in causa suæ ecclesiæ?remissiuè. in.l. generali.nu,3,C.ne quis in sua causa.fo.113.

3 Episcopus quando pauperes sunt instituti,quãdo habeatur loco hæredis.in,l.centurio,nu,21.ff.de vulg.& pup.sub.fo.148.

8 Episcopus vel clericus habens iurisdictionẽ à principe,si iudicat vigore illius iurisdictionis.an ab eo appelletur ad principem,,& nõ ad papã.in.l.si quando.num.3.C. de ap.& consu. fo.85.

7 Episcopus, qñ sunt instituti pauperes,vel captiui , potest vendere mobilia,vel immobilia & arbitrio suo distribuere.in.l. si quis ad declinandam.nu.2.C,de epis,& cler.fo.29.

7 Episcopus censetur vsufructuarius.in.l.neque tutores.nu.20. C.de procuratoribus,fo.80.

7 Episcopus agens pro rebus ecclesiæ sibi subiectis,debet agere nomine ipsius ecclesiæ.in.l,sancimus.nu,11.C.de sac.sanc,ec.fo.26.

7 Episcopus pro rebus ecclesiæ;si non vult per se respondere: debet constituere actorem,in.l.sed hodie,nu.2.C.de episco.& cler.fo.29.

7 Episcopus,qui habet visitationem vna die cuiuslibet anni in monasterio,ius nõ vtendo perdit,tempore duplicato.in.l.cum talis.nu.1.C. de seruitu,& aqua,fo.129.

7 Episcopus,& tutor non parificantur,in. l.neque tutores.nu.4. C.de proc.fo.79.

Episcopus non perdit iurisdictionem suã per superuenientiã legati. in.l.cunctos.nu.1.C.de meta.& epide,lib.12.fo.65.

Episcopus qui debet bona inter pauperes dispensare,non debet illa dare pauperibus extraneis,in.l.centum,nu,2.C,de annonis ciuili. li.xj.fo.40.

Episcopi debent scire leges ciuiles,& quomodo? in auth. apud quos opor.mona.nu.2.fo.36.

1 Episcopus vel comes vel alius habẽs iurisdictionem perpetuam,potest statutum perpetuum condere.in.l.hoc edictum.nu.1.ff. ꝙ quisque iur,fo,54.

8 Episcopus licet esset priuilegiatus:vt à sententia non appelletur , tñ potest appellari à sententia sui vicarij.in. l.à proconsulibus.nu.2.C. de appel.& consul.fo.84.

Et idem in potestate,& capitaneo,si ex forma statuti ab eius sententia non possit appellari.ibi.nu.3.

Episcopus concedendo licentiam vendendi rem minus damnosam malè facit,quia debet specificare, in.l,si pupillus.§. si prætor.nu.2.ff. de reb.eo.fo.95.

3 Et dum vacat episcopatus iurisdictio remanet apud capitulum. in.l. vbi.nu.2.ff,de tuto.& cura.da.ab his.fo,56.

8 Episcopus & executor testamenti,quòd habeat beneficium huius legis.in.l.edicto.§.sin autem aliquis.nu.12.C.de edic.diui Adr.tol.f.36.

Et quis sit iudex competens in remedio huius legis.ibi.nu.13.

Et an in remedium huius legis requiratur libellus,ibi.nu.14.

2 Epistola quando inducat obligationem,vel inductam probet.in.l.titius.nu.1.ff. de constit.pec.fol.77.

Et ꝙ recipiens epistolam & non contradicens,ꝙ videatur consentire,ibidem.nu.2,

2 Epistolæ non statur in fauorem scribẽtis, nisi per aduersariũ approbet.in.l.pub.meuia.§.titi9 sempronio.n.3,ff.depositi. vel cõtra.f.103.

5 Epistola quę fidem faciat.in.l.nuda ratio.nu.10. ff.de dona.fo.70.

7 Epistolæ pontificis faciũt ius generale.in.l.quæ ex relationibus. nu. 1.C.de legi.& consti.fo.32.

1 Epistolę ministerio etiam quis præsenti loquitur,in.l.emptor.§.lucius.nu,1.ff.de pactis.fo.91.

7 Epistola quando probationem inducat,in,l.non epistolis.nu.1.C.de probationibus.fo.144.

6 Epistola quando obliget.in.l.charidemus.ff.de pollicita.nu.1.fo.251.

1 Epistola seu scriptura officialis quomodo probet?in.l.congruit.nu. 2.ff.de officio præsi.fo.41.

2 Epistola quam probationem faciat,in.l,admonendi,nu.30.ff.de iure iurando.fo.34.

AEqualitas in dote & donatione propt nuptias,esse debet in qualitate & quantitate.in.§.deinceps. nu.2,in auth,de nuptijs.fo.21.

6 Et æqualis est pœna nõ accedẽti ad cõfinia,& qui postquam iuit,nõ obediuit.in,l.legati.ff.de pœnis,nu.2.fo.202.

Æqualitas in succedendo ab intestato , seruat:vt ille cui succedit,nõ possit succedere nõ succedẽtibus sibi.in.§.filiũ.nu.2, in auth. Quibus mo.natu.effi.sui.fo.39.

AEqualitas,quòd debet esse in dotibus, & donationibus propter nuptias:in earum constitutione,nõ in lucris:& an hodie seruetur:in authẽ.de æquali.do.nu.1.&.6.fo.46.

Æqualitas inter fratres seruãda est:vt tollat̃ inuidia inter fratres.ĩ.§.soluto.nu.3.in aut̃.de nuptijs.fo.21.

5 AEqualiter,vox,qualiter intelligenda sit,in.l.si finita.§.si ante.nu.1.ff.de dam.infecto.fo.46.

4 AEquiparatio sui & emancipati procedit quando suo hoc est vtile vt existentia sui hęredis nil operetur & propter beneficium obtinendi.nu.4.in.l.Nam nec.nu.1.ff.de lega.primo.fo.23.

7 AEquitas scripta pręfertur iuri scripto.in.l.inter ęquitatem.nu.4.C.de legibus & consti.fo.32.

5 AEquitas naturalis non est in omni fictione.in.l.filio.nu.3.ff.de lib.& posth.fo.107.

7 AEquitas,in specie pręfertur ęquitati in gñe.in.l.cum quis ignorãs.nu.20.C.de iur.& facti igno.fo.37.

2 AEquitas consideratur mistim,habito respectu ad ius ciuile.in.l.bonafides.nu.1.ff.depositi vel contra.fo.104.

5 AEquitas scripta,quando pręferatur rigori scripto.in.l.bono publico.nu.1.ff.de vsucapio.fo.97.

AEquitas in iudicijs seruari debet.in.l.in sacris.la.2.nu.7.C.de proxi.sacro.scrini.lib.12.fo.58.

2 AEquitas in specie,quòd præferatur æquitati in rigore,in.l.nunc videndum.nu.19.ff.de condi.indebiti.fo.48.

2 Equa vendita,an videat̃ venditus pullus.in.l.si vt certo.§.vsq; adeo.nu.1.ff.cõmodati.fo.80.

Et an sella vendito equo.remissiuè.ibidem.

2 Equa si vendatur pręgnans hac lege,si pareret masculũ,ptineret ad emptorẽ:si fœminã ad vẽditorẽ:si peperit masculũ & fœminã,quod partus de ęqtate diuidat̃.in.l.si extraneus.nu.2.ff.de cõdi.causa data.fol.43.

6 Equo vulnerato in bello,licet posteà moriat̃ ĩ ciuitate,debet emẽdari ac si mortu9 eẽt in bello.in.l.pretor.§.j.ff.de ĩcẽd.rui.naufra.nu.2.fol.136.

6 Equo vendito num videatur vendita sella? in.l.eum qui.§.nõ solùm ff.de furtis.nu.1.fo.121.

2 Equo pignorato,quis præfertur etiã anteriori pro expẽsis,alimẽtis,ac custodia.in.l.interdum.nu.1.ff.qui potio.in pigno.fo.141.

Equus qui malè pascitur,non potest ambulare.in.l.animalia.nu.2.C.de cursu publi.& anga.& par.lib.12.fol.67.

Et conductores equorum tenentur ad interesse:si eis non dant bene comedere.ibidem.

Et cõducẽs equũ ad vecturã,nõ tenet̃ ei dare tantam prębendã quãdo auena est chara,sicut quando est vilis.ibidem.nu.3.

5 Equus primò currens sine ragatio ad brauium,an debeat illud habere.in.l.ait prætor.§.quęsitum.ff.de aqua quo.& æsti.nu.1.fol.161.

2 Equus si cõmodatur mihi,vt vadã ad villã:quòd insit tacitè tẽp9 intra ꝙ possim ire & redire.ĩ.l.in cõmodato.§.sicut.nume.3.ff.cõmodati.fol.82.

5 Equus dimissus in pascuis,quod possideatur.in.l.possideri.§.nerua filius.nu.2.ff.de acquir.pos.fo.85.

1 Equus si per se currit ad brauiũ sessore deiecto an habeat brauiũ.remissiuè.in.l.q fundũ.nu.3.ff.si serui.vend.fo.191.

1 Equum in pascuis dimittens num teneatur dño.in.l.si negotia.nu.1.ff.de neg.gest.fo.118.

5 Equus illius,qui cecidit,si prius puenit ad brauiũ,an brauiũ habere debeat.in.l.j.§.itẽ acqrimus,nu.8.ff.de acquiren.possessio.fo.82.

3 Ercisco idem est quod diuido.in.l.si duas.§.grãmatici.nu.1.ff.de excu.tuto.fo.81.

AEremodiciũ actori absenti contrahitur.in.l.properandum.§.& si quidã.nu.5.C.de iudi.fo.110.

Ergasteria dicuntur angiportus.in.l.in qualibet.nu.1.C.de metatis & epide.lib.12.fo.65.

4 Errans in domino,impedit dominij translationẽ,qñ trãsfertur ex volũtate tradentis,secus si ex legis dispositione.in.l.si is cui.nu.1.ff.de lega.secundo.fo.32.

1 Errans ꝙ nõ cõsentiat.in.l.si p errorẽ.nu.1.ff.de iurisd.omnium.iudic.fol.53.

5 Errãs in iure,quo ad fructus,est bonefidei.sed malęfidei quo ad vsucapionẽ.in.l.si fur rem.§.si qs id.nu.1.ff.de vsufr.& vsucap.f.110.

Errans in iure,an dicat̃ esse in dolo.in aut̃.de incest.nup.n.17.fol.16.

5 Errans in facto proprio,excusatur propter factum implicitum.in.l.cum fideicommis.nu.2.fo.134.

2 Errans quando transferat dominiũ.in.l.cum fundus.§.seruum tuum nu.1.ff.de rebus creditis.fo.19.

1 Errans in iure quando pręsumitur in malafide.in.l.sed & si lege.§.scire.nume.4.ff.de pet.hęre.fo.168.

5 Errans in iure non restituitur.nisi ex iustissima causa.in.l.sciendum §.j.ff.de separati.nu.2.fo.142.

5 Errans in iure nõ reuocat confessionem,idem qui errat in facto proprio.in.l.non fatetur.ff.de.confes.nu.6.fo.131.

5 Errans in facto proprio tali errore,qui cadit in leuem culpam,excusatur.ibidem.

5 Errans in facto proprio excusatur,si erat multum implicitũ,vel illud factum esset de longinquo.ibi.nu.7.

3 Error in casu acquirendi impedit aditionẽ.in.l.is qui putat.nu.2.ff.de acqui.hęre.fo.170.

3 Error in causa acquirendi qñ impediat aditionẽ hęreditatis.in.l.si is ad quem.nu.1.ff.de acqui.hęre.fo.73.

1 Error iustus licet habeatur pro titulo quo ad pręscriptionẽ,non tamen quo ad excludendum petitionẽ hęreditatis.in.l.iulianus.nu.1.ff.quib.ex cau.maior.fo.142.

Error iuris impedit vsucapionẽ,nõ fructuũ acquisitionẽ.in.l.sed & si lege.§.scire.nu.1.ff.de peti.hęre.fo.168.

3 Error expressus in sententia reddit sententiã nullã.in.l.ex diuerso,§.si in iudicio.nu.9.ff.solu.matri.fo.13.

1 Error causę licet non impediat pactum quin valeat:tamen ope exceptionis eliditur secundũ gl.in.l.si cum te.nu.1.ff.de pac.fo.92.

1 Error causę vitiat pactum ipso iure secundum.Bar.ibidem.

1 Error causę quando vitiet legatum.ibi.nu.3.

5 Error in computatione,est iusta causa erroris.in.l.cum fideicõmis.nu.6.fol.134.

Et ĩudex,qui cognoscit de executione,põt cognoscere de errore,q potest in executione oppo.ibi.

Error põst cãm decisam,nõ restaurat̃ ipso iure,sed p restitutionẽ in intę.& est limitatio ad.l.error.C.de iur.& fac.igno.ibi.nu.7.

Error circa ea,quę sunt decisiua totius,põt reuocari.ibi.nu.9.

4 Error religionis non nocet si de corpore constit.in.l.patronus.§.libertis.nu.1.ff.de leg.iij.fo.56.

4 Error in vna ex demonstrationibus rei,nõ vitiat dispositionẽ si per aliquam constat de corpore.in.l.demonstratio.nu.15.ff.de condi.& demon.fo.119.

3 Error quãdo impediat repudiationẽ.in.l.clodius.nu.1.ff.de acqui.hęredi.fo.185.

1 Error semper præsumitur nisi scientia probetur.in.l.sed & si quis.§.item quæritur.ff.si quis cau.fo.69.

4 Error in alternatiuis non impedit electionẽ,secus qñ simpliciter relinquitur optio rerum.in.l.si is cui.nu.2.ff.de leg.ij.fo.32.

3 Error probat̃,qñ in tractatu de faciẽdo actũ aliquid exprimit̃:post ea aliud est factum.in.l.quoties.§.tantũdẽ.n.2.ff.de hęre.insti.f.124.

1 Error quãdo impediat translationẽ dominij & in repe.nu.8.in.l.quę acta j.nu.3.ff.de offi.procu.Cęsa.fo.42.

1 Error iuris qñ inducat prorogationẽ iurisdictionis & qd in errore facti?in.l.si per errorẽ.nu.3.ff.de iuris.omniũ iudi.fo.53.

Error in noĩe proprio nõ vitiat actus inter viuos:nec hęredis institutionem.ibidem.nu.5.

4 Error in nominibus adiectiuis nõ vitiat.ibi.nu.9.

1 Error in noĩe contractus,nõ vitiat qñ verba de se contractũ important.in.l.neq; societas.§.quibus aũt.n.3.ff.quod cuius.vni.no.fo.112.

4 Error in noĩe proprio fundi,probatur ex finib9.in.l.si quis fundi vocabu.nu.2.ff.de leg.j.fo.4.

7 Error adhibitus in pręparatorijs iudiciorũ,qñ reuocetur.in.l.error facti.nu.1.C.de iur.& fac.igno.fo.35.

Error qñ est expressus in sentẽtia,post sentẽtiã reuocatur.ibi.nu.4.

Error adhibitus in iudicio,in omittẽdo vsq;ad sententiam reuocat̃.ibi.nu.12.fo.36.

Et si post terminũ datũ ad producẽdas exceptiones,aliquid ad notitiam tui superuenit,poterit post terminũ produci.ibi.nu.13.

Error an probetur,probando rem aliter se habere ibi.nu.14.

7 Error in libello si est expressus,sentẽtia simpliciter lata,videtur eundem errorẽ continere,meritò est nulla.in.l.j.nu.3.C.de errore.calcu.fol.73.

Error,qui est in causa,nõ impedit consensum,q adhibetur in pacto.ibidem.nu.5.

5 Error iuris licet non prosit erranti:alij tamen prodest.in.l.potest pluribus.nu.2.ff.de vsucapio.& vsurpatio.fo.110.Et error iuris excusat à furto.ibidem.

5 Error iustus,sicut sufficit in titulo pro suo ad vsucapionem:sic & in quolibet speciali titulo.in.l.celsus.nume.3.ff.de vsuscap.& vsurpa.folio.108.

Et quis sit error iustus,quis iustissim9:& quis iniustus.ibidem numero.4.

Et quando error in facto proprio,dicatur iniustus.ibi.nu.7.

5 Error qui habet impedire consensum volentis transferre dominium,impedit illius acquisitionem.in.l.cum in corpus.nu.1.ff.de acquirendo rerum domi.fo.79.

5 Error iustissimus,præstat causam vsucapiendi in titulo pro emptore:secus si sit error iniustus,vel iuris.in.l.pro emptore.§.si à pupillo nu.1.ff.pro emptore.fo.112.

Index singularium materiarum.

Error facti, vt præsumatur, an sufficiat probare rem aliter se habere. in.l.non fatetur.ff.de confessis.n.10.fo.131.

5 Error iuris nõ excusat post litem conte.ante sſe.ibid.nu.11.

2 Error quando impediat translationem dominij.in.l.certi conditio, nu.20.ff.de rebus credit.fo.22.

Error regulariter tunc impedit translationem dominij, quando impedit voluntatem transferentis.ibi.nu.21.

Error notarij in scriptura aliena, probat originali producto in propria per ostensionem protocolli.nu.9.

Error notarij potest etiam probari per testes.nu.12.

Error notarij potest probari per præsentes, & alios mediatores inter partes.nu.4.

Error notarij ꝙ possit probari per vnũ testẽ, vltra ipsum notariũ.ib.

Error probatur etiam per ipsos facientes.ibid.nu.15.

3 Error scripturæ quomodo probetur.in.l.quoties.§.sed si non in cor. nu.1.ff.de hære.insti.fo.123.

3 Error præsumitur quando reperitur aliud scriptũ à notario quã fuerit dictum à partibus & non falsum ibidem.nu.3.

2 Error in facto proprio toleratur quando certatur de damno euitãdo.in.l.sed & si me putẽ.nu.1.ff.de condi.indebi.fo.51.

Errorem præsumi, vbi de dãno vitando quis contendat, contra ali⁹, de lucro captando, rẽ aliter se habere probato.ibi.nu.2.

2 Error in specie contractus, ꝙ impediat contractum.in.l.si ego.nu.3. ff.de rebus creditis.fo.16.

2 Error in materia pignoris non impedit constitutionem.in.l.pignus. nu.2.ff.de pig.actio.fo.83.

8 Error in nomine proprio loquentis non vitiat.in.l.cum in libris.nu. 1.C.de hær.inst.& quę perso.hære.inst.non poss.fo.20.

4 Error principis quando faciat ius.in.l.suppellectile.§.sed & de his. nu.1.ff.de suppellectili lega.fo.86.

Error communis quando habeatur pro veritate.remissiuè.ibi.nu.2.

Et princeps licet non sit verisimile ꝙ erret, tamen errare potest.ibi. nu.3.

8 Error scribentis non vitiat testamentum.in.l.errore.nu.1.C.de test. & quemad.testa.ordi.fo.16.

Error notarij quomodo probetur.ibi.nu.2.

8 Error si in vno sententiæ capite expressus sit, in alijs valet sententia. in l.res iudicatæ.nu.1.C.de re.iud.fo.78.

Et quid si sententia vnicum continet caput.ibi.nu.2.

3 Error in datione tutoris quãdo illã impediat.in.l.tutor.§.si petitus. nu.1.ff.de tut.& cura.datis ab his.fo.55.

3 Error in persona dati, ꝙ non reddat dationem nullam licet faciat datum remoueri.ibi.nu.2.

1 Error communis quando faciat ius, & in repetione.nu.7.& qũo hoc colligit.in.l.barbarius.nu.2.&.7.ff.de offic.præto.fo.33.

6 Error facti quòd excuset quemlibet.in.l.ex quibusdam.§.vlti.ff. de iure fisci.nu.1.fo.229.

Error iuris reuocatur propter ætatem, rusticitatem, vel sexum, aliàs non.nu.3.

6 Error in appellatione nominis non vitiat quando res demonstratur in præsentia.in l.quæ extrinsecus.ff.de ver.ob.nu.1.fo.25.

2 Error circa rem debitam inducit repetionem.in.l.si pœnæ causa.§. si putem.nu.5.ff.de condi.indebi.fo.51.

2 Error iuris in quolibet literato, an sit lata culpa.in.l.ꝙ nerua.nu.19. ff.depositi vel contra.fo.105.

2 Error in noĩe cõtractus, ꝙ non vitiet cõtractum.in.l.insulã.nu.1.ff.de præscriptis verbis.fo.136.

5 Error facti nõ facit cessare errorem iuris.in.l.si vir.nu.2.ff.pro donato.fo.115.

7 Error præsumitur probando rem aliter se habere.in.l.si post diuisionem.nu.2.C.de iur.& fact.igno.fol.35.

6 Error in materia non vitiat stipulationem. & vbi erratum est in materia per dolum, qua actione cõueniatur.in.l.Si id ꝙ aurũ.ff. de ver. obl.nu.1.&.2.fo.13.

6 Error si sit in cõtractu bonæfidei in materia, vel sit defect⁹, quanam actione aget pars, quę decepta est.in.l.si id quod aurum.ff.de ver.ob. nu.3.fol.13.

6 Error iuris in cõtrahente matrimoniũ.qualiter probetur.in.l.si adulterium.ff.ad leg.Iul.de adult.& stup.num.13.fol.176.

Error ꝙ debeat allegari, & non sufficit ꝙ appareat præsumptiones sufficientes.ibi.nu.14.

Et consiliũ ꝙ fiant positiones de errore ibidem.

6 Error in appellãdo iudicem appellationis minorẽ, vitiat appellationẽ.in.l.vsus appellãdi.§.si qs ĩ appellatione.ff.de ap.&.rel.n.1.f.212.

Error iuris quando inducitur ad conseruationem rigoris, vitiat. ibi. nu.2.

2 Error in causa contractus, quando impediat translationem dñij.in l.si ego.nu.1.ff.de rebus credi.fo.15.

5 Error iuris, & error facti, ꝙ æquiparentur.in.l.labeo ait.num.2.ff.de aqua plu.arcenda.fo.51.

4 Error aduocati non nocet parti.in.l.ornamentorum.nu.2.ff.de auro & argen.lega.fo.66

2 Error in noĩe, qñ vitiet contractũ.in.l.pignus.nu.6.ff.de pig.act.f.83.

Erubescimus cùm sine lege loquimur.in.l.illã merito. nu.1.C.de colla.fo.14.

Erubescimus, cũ sine lege loquimur.in.§.cõsideremus.nu.1.in authẽ. de trien.& semis.fo.18.

6 Esculenta & poculenta à iudice licitè accipi possunt.in.l. lex iulia.§.j.ff.ad leg.iul.repe.nu.1.fo.187.

7 Esse ex aliquo aliud est, & eius occasionẽ esse.in.l.fori.tui.nu.1.C.de aduo.diuer.iudi.fo.74.

AEstatis tempore qui vadit in alienũ territoriũ ad macinãdum, non tenetur ad gabellam.in.l.si qñ.nu.3.C. de naufra.lib.xj.fo.34.

2 AEstimatio rerũ furatarũ in criminalibus, ꝙ nõ ꝓbat̃ iuramẽto.ĩ.l.de piurio.ñ.4.ff.de iureiu.f.40.

4 Æstimatio defuncti non inspicitur in deductione falcidię.in.l.quod de bonis.§.quarta quę.nu.1.ff.ad leg.fal.fo.135.

4 Æstimatio fundi fit ex qualitate redituũ.in.l.filiusfa.§.si qd alicui. nu.3.ff.de leg.j.fo.27.

6 Æstimatio iniurię qualiter fiat: vbi ꝙ per iuramẽtum actoris.in.l. iniuriarum.ff.de iniur.& famo.libel.nu.2.fo.143.

6 Æstimatio qñ debet̃ iure actiõis, inspicit̃ tẽp⁹ cõtractę obligatiõis.secus si debetur officio iudicis.in.l.fundum Carmelianũ.ff.de noua.& deleg.nu.2.fol.95.

2 Æstimatio vini debiti à quo tpe incipiat crescere an à tpe morę, vel tpe lit.cõtesta.vel cõtractus.in.l.vinũ.nu.1.ff.de rebus creditis.fo.16.

Et an à tempore contestationis litis.ibi.nu.5.fo.17.

Et an à tempore sententię.ibi.nu.6.

6 Æstimatio rei venit in interesse.in.l.si ita quis promis.§.ea lege.ff.de verb.oblig.nu.2.fo.54.

4 Æstimatio frumenti pręteriti qualiter probetur.in.l.pretia rerum. nu.3.ff.ad leg.fal.fo.137.

4 Æstimatio rei simpliciter legatę peti põt.ĩ.l.luci⁹.n.1.ff.de le.ij.f.32.

4 Æstimatio vsusfructus qualiter fiet vt detrahatur falcidia.in.l.lex falcidia.§.si vsusfructus lega.sit.nu.4.ff.ad leg.fal.fo.132.

2 Æstimatio in minimis qñ incidat.in.l.minimis.n.2.ff.deũ li.iur.f.38.

4 Æstimatio quę debetur pro re affixa domui legata est in obligatione & illa petitur.in.l.cætera.§.itẽ queri.nu.1.ff.de leg.j.fo.14.

6 Æstimatio rei furatę probato furto probatur per iuramentum actoris.in.l.in actione.ff.de fur.nu.1.fo.121.

2 Æstimatio quod faciat tenorẽ de casu fortuito.in.l.si vt certo.§.nũc videndum.nu.3.&.4.ff.cõmo.fo.79.

Æstimatio quando est certa, tunc facit emptionem.ibi.nu.5.

Æstimatio rerũ ciui. locat.ꝙ non facit emptionem: licet ob hoc veniat leuissima culpa.ibi.nu.6.

2 Æstimatio fructuũ, qñ fit remisio, nõ debet fieri secundũ tẽpus, quo recolligunt̃.sed à tempore celebrati cõtract⁹.in.l.si merces.§.vis maior.nu.5.ff.de loca.& condu.fo.130.

2 Æstimatio qñ faciat transire periculũ in accipientẽ.in.l.actio.§.æstimatio.nu.3.ff.de æstima.actio.fo.134.

7 AEstimatio vasis sacri fit respectu materię & formę.in.l. præterea. nu.2.C.de sac.san.eccle.fo.26.

Æstimatio quę ab initio est, nõ põt decrescere: nisi authoritate principis.Item estimatio monetæ.in.l.pro immunitione.nu.1.C.de veteris.nu.po.lib.xi.fo.38.

7 AEstimatio quòd fiat secundũ rei qualitatẽ, & redditũ quãtitatẽ. in.l.si quos.nu.1.C.de rescin.ven.fo.74.

2 AEstimatio quãti plurimi à quo tẽpore veniat.in.l.ratio.§.si p venditionem.nu.1.ff.de act.em.& ven.fo.120.

2 AEstimatio vani timoris nulla est.in.l.eleganter.§.si qua lex.nu.4.ff. de condi.inde.fo.52.

7 AEstimatio litis, si soluitur, est similis emptioni.in.l.si pro fundo.nu me.3.C.de transac.fo.69.

AEstimatio rei cõmodatę propter moram non restituentis, à quo tẽpore incipiat crescere.in.l.si mihi.§.in hac actione.nu.7.ff. commodati.fo.78.

AEstimatio rei cõmodatę vsq; ad quod tẽpus crescat.ibi.n.8.&.14.

Item estimationem crescere post sententiã: intellige deducto tpe ꝙ datur iudicatis ad soluendũ.ibi.nu.12.fo.79.

Itẽ æstimationem crescere à tẽpore morę vsq; ad sententiã, quod intelligatur nisi mora sit purgata, item si res desierit extare.ibi.nu.13.

2 AEstimatio vini, vel frumẽti debiti ex contractu guarentigiato, an possit crescere post instrumentũ cõfectũ propter moram remissiuè. in.l.vinum.nu.7.ff.de rebus credi.fo.17.

AEstimatio rei qñ debetur iure actionis, inspicitur tẽpus cõtractus: nec vltra crescit.in.l.vinũ.nu.8.&.13.ff.de reb.credi.fo.17.

AEstimatio rei si debetur officio iudicis, & mora sit contracta tẽpore celebrati contractus promissionis, seu obligationis, attenditur tẽpus contractus.ibi.nu.9.

AEstimatio

7 Æstimatio, quomodo fieri debeat. in l. hac edictali. §. his illud. nu. 1. C. de secun. nuptijs. fo. 182.
Æstimatores debent iurare. ibi. nu. 2.
4 Æstimatio illius spei quòd pôt quis alteri succedere, nô debet consyderari: licet appelletur, spes tamen non est legitima. in l. post emancipationem. §. illud. nu. 1. ff. de lib. leg. fo. 97.
1 Æstimatio rei hic fit per iuramentum in litem. in l. si per alium. §. in eum. nu. 2. ff. ne quis eum qui. fo. 62.
5 Æstimatio fructus fundi, fit secundû quòd consuetû est percipi ex fundo: & ad id, ꝙ coiter solent valere, & tempus vêditionis inspicit, etiam vt cognoscatur, an sit quis læsus vltra dimidiâ. in l. cotem. §. quaximos. nu. 9. ff. de publi. & vectigal. fo. 55.
8 Æstimatio facta in principio litis ꝑ soluêda decima, nô facit fidê in processu. i. l. emptionû. §. sed cû scim⁹. n. 1. C. de appel. & côsul. f. 85.
4 Æstimationi factæ in casu huius. §. per testatorê an stari debeat. in l. testator. §. qui indiuisam. nu. 4. ff. de leg. ij. fo. 50.
Æstimatores duo, vel medici, eligi debêt, quâdo proponitur electio à iudice. in l. quoties. nume. 4. C. de ponderato. & auri illatio. libr. 10. folio. 32.
Æstimatori incumbit onus probâdi se iustè æstimasse. in l. quoties. nu. 1. & 3. C. de discussoribus. lib. 10. fo. 18.
5 AEstimum patris prodest filio etiâ emancipato. in l. cû aliter. §. dñi. nu. 2. ff. ad senatusc. Sylla. f. 193.
Æstimû de nouo factû in ciuitate, qñ habeat vires. in l. ad inferiorû. nu. 1. C. de apochis publi. & de descrip. lib. 10. fo. 16.
7 Æstimû factû quando corrigi possit. in l. placet. nu. 28. C. de sacrosan. eccle. fo. 15.
7 Æstimû patris prodest filio. in l. placet. n. 42. C. de sacrosan. ec. f. 15.
Æstimû quâdo fit, defensor ciuitatis, cuius bona æstimantur. debet requiri. in l. susceptores. nu. 1. C. de susceptori. ppo. & arca. li. 10. f. 32.
Item syndicus villæ, quando villa. ibi.
Æstimatio fundi particularis, quando fit, domin⁹ fundi requiritur. ibid. nu. 2.
Æstimû alicuius, si est diminutum, potest per superiorem augeri. in l. dispositionem. nu. j. C. de colla. dona. & releuato, aut trâslatorû, seu aderatorum. lib. 10. fo. 18.
Æstimû suum minuere nemo potest. ibi. nu. 2.
1 Et pro id est. in l. de quibus. nu. 1. ff. de leg. & sena. fo. 17.
4 Et pro vel, in l. legata. nu. 6. ff. de leg. pri mo. fo. 9.
4 Et, & cum, quomodo differunt in l. titiæ. textores. §. nihil. nu. 1. ff. de leg. primo. fo. 12.
1 AEtas quomodo probetur per testes. in l. de ætate. nu. 6. ff. de mino. xxv. ann. fo. 138.
4 Ætates quot sint remissiuè. in l. hæreditatum. nu. 2. ff. ad legem falcidiam. fo. 137.
5 Ætas strictè tres menses comprehendit. l. ait prætor. §. ætas. ff. ne quid in flumine publ. nu. 1. fo. 152.
7 Ætas per quê probetur, & quis debet eâ probare. in l. cum te minorem. nu. 2. C. de proba. fo. 143.
Et qualiter probetur ætas. ibi. nu. 3.
7 Ætas legitima, vel perfecta dicitur. xxv. annorû. in l. si quis aliquod nu. 1. C. de ijs qui veniam æta. impetra. fo. 100.
7 Ætatem probat, qui eam allegat. in l. si minorem. nu. 5. C. de in integ. restitu. fo. 93.
3 Ætas quomodo probet legitimè. in l. excusantur. nu. 4. ff. de excu. tuto. fo. 80.
7 Ætas vnius ex socijs, quando prosit alijs. in l. nec si maior. nu. 6. C. si in communi eademq; causa, in integ. resti. postu. fo. 94.
7 Ætas melius probatur per instrumentû, quàm per testes. in d. l. si alterius. nu. 1. C. se minor. si maio. dixe. fo. 100.
5 6 Euenire quòd potest, de iure communi, non de iure speciali inspici solet. i. l. ergo. §. si is q. n. 1. ff. fideicô. lib. f. 77.
Euenire ꝙ potest, quando spectandû. in l. inter stipulâtê. §. sacra. ff. de ver. obli. nu. 7. fo. 32.
6 Euentus conditionis constituit quê in mora. in l. si ex legati causa. ff. de verb. obli. nu. 2. fo. 3.
4 Euent⁹ côditiôis quê î mora nô côstituit. i. l. 1. n. 5. ff. de pec. leg. f. 86.
6 Euicta re pro pecunia insolutum data agitur prima actione, & hoc fauore dotis. in l. qui res. ff. de solut. & libera. nu. 1. fo. 99.
6 Euictio quando imminet, fideiussores non solû pro ea danè, sed generaliter pro quacûq; alia euictione. in l. prætoriarum. §. stipulationum. ff. de preto. stipu. nu. 2. fo. 103.
4 Euictio prælegato facto, etiam coniunctæ personæ nô debetur iure actionis. in l. cû pater. §. euictis. nu. 1. ff. de leg. ij. fo. 44.
5 Euictio quando venit in limine contractus anteq̃ pretium solutum, quis non cogitur soluere pretium. in l. à diuo pio. §. si post addictû. ff. de re iudic. nu. 2. fo. 124.
4 Euictio debetur ab hærede in legato generis. in l. qui concubinam. §. si hæres. nu. 1. ff. de lega. 3. fo. 55.
Euictio quando venit in limine contractus ante pretium solutum, qs nô cogit soluere pretium. in l. à diuo pio. §. si post addictum. nu. 2. ff. de re iudica. fo. 124.
Euidenter apparere dicitur quod apparet legitimis côiecturis. in l. licet. nu. 2 ff. de leg. j. fo. 20.
6 Euinci res ab eo qui emità fisco, nô pôt: & sic hęc lex hodie corrigitur. in l. si procurator. ff. de iure fisc. n. 3. f. 230.
7 Ex particula, quam naturam habeat. in l. ex placito num. 3. C. de rerû permu. folio. 176.
2 Ex & propter, quomodo inter se differât. in l. eo têpore. §. seru⁹. nu. 1. ff. de peculio. fo. 99.
7 Ex & propter quid inter se distent. in l. si seruus. nu. 1. C. si seru⁹ extero. fo. 173.
4 Ex, ꝑpter, & de, quomodo sumantur. in l. si quis ex his. nu. 1. §. emâcipatus. ff. de coniungendis cû emanci. libe. fo. 176.
4 Ex modo cognoscendi cognoscitur an quis vt arbiter vel arbitrator processerit. in l. si seru⁹. §. si numerus. nu. 4. ff. de leg. j. fo. 16.
6 Ex lege esse dicitur, quod est ex sententia legis. at in statuto nô veniunt ea, quæ comprehêdûtur ex sentêtia & mente. in l. sed sciendû. ff. ad leg. pompe. de parri. nu. 1. fo. 180.
Exactio tributorû non debet fieri incontinenti. in l. quicquid. nu. 1. C. de superexactoribus. lib. x. fo. 16.
7 Exactio, quæ non impediat pactû de dote lucrâda. in l. vbi adhuc. nu. 3. C. de iure dot. fo. 184.
2 Exactionem debiti, ꝙ possum habere ratâ in subsidiû. in l. eius qui. nu. 15. ff. de rebus creditis. fo. 22.
Exactionê intra certum tempus qui facere tenetur, si illam nô facit soluit de suo. in l. missi. nu. 3. C. de exactoribus tributo. lib. x. fo. 15.
Et exactor fodrij non potest alij cômittere exactionê. ibi. nu. 7.
Exactor missus in prouinciam ad exigendû tributa, debet suum mandatû ostendere præsidi prouinciæ. in. §. eo. nu. 1. in auč. de collato. & alijs cap. fo. 59.
Exactor tributorû debet debitores debitoris tributorû in subsidiû exigere. ibidem. nume. 3.
7 Exactor pecuniæ publicę côfitens se recepisse, quod nô habeat excep. nô nu. pecu. in l. in actibus. nu. 8. C. de non nu. pecu. fo. 165.
Exactor tributorum debet dare securitatem, seu apocham de solu. in auč. de collato. & alijs cap. nu. 4. fo. 59.
6 Exactor tributorum ꝙ exigere non potest, de suo soluere tenetur & qualiter hoc îtelligat. in l. munerû. §. vlt. ff. de mune. & ho. n. 2. f. 246.
Exactores non pñt aliquem pignorare, nisi habeant buletinû. in. l. ducênarij. nu. 2. C. de exactoribus tribu. lib. x. fo. 14.
Exactores nô pñt pecuniâ exactâ in aliâ speciê, sine licêtia cômutare in l. auri. nu. 2. C. de auri. pub. persecutoribus. lib. x. fo. 32
Et omne lucrum ꝙ faciunt, est reipublicæ. Et qui illud retinet, côtra conscientiam retinet. ibidem.
Examinandi prius & torquêdi sunt, qui veritatê meli⁹ sciût. i. l. quoties. n. 5. C. de nauf. li. xj. f. 35.
Examinatio in alio iudicio facta, facit notorium iudicij. in l. de submersis nu. 1. C. de naufragijs. lib. xj. fo. 35.
Examinatio testium, ꝙ in causa naufragij cômitti possit, quâdo agitur contra rapientem. in l. si quis. nume. 6. C. de naufragijs. lib. xj. folio. 35.
Examinatio côparationis literarû olim operabatur, ꝙ instrumento negato, dabatur plena fides: & quam fidê faciat côparatio. in auč. de instru. cau. & fide. nu. 1. & 7. fo. 33.
Examinatio testiû, ꝙ possit in câ ciuili cômitti: in criminalib⁹, sec⁹. & de materia. in. §. & quoniâ. nu. 1. 8. 10. & 13. in authen. de testibus. fo. 43.
Examinatio testium in causa criminali ciuiliter mota, cômitti potest. ibi. nu. 21.
Examinatio testium pôt à iudice cômitti, nô habenti iurisdictionê, de voluntate partium ibid. nu. 11.
7 Examinatio prima si non valuit, poterit fieri secunda examinatio, licet testificata fuerunt didicita in authen. at qui semel. nu. 34. C. de proba. fo. 148.
Examinatio prima si nô reperitur, poterit secûda fieri. ibi. nu. 35.
1 Examinatio testium pôt fieri die feriato. in l. ex quacunq;. ij. §. itê si. nu. 6. ff. si quis in ius voc. fo. 61.
7 Examinatio ad æternâ rei memoriâ pôt fieri in omnibus causis, in q bus ad secundum decretum peruenitur contra non latitâtem. in auč. sed & si quis. nu. 9. C. de testibus. fo. 154.
3 Examinatio testiû an possit committi per iudicem, coram quo quęstio vertitur. in l. scire oportet. §. oportet. nume. 1. ff. de excusa. tuto. fo. 77.
1 Exauthoratio qñ reddat quê îfamê. in l. ꝙ ait ptor. §. ignominię câ nu. 2. ff. de iis q no. îfa. f. 9.
6 Exbannito non pôt solui durante termino banni. in. l. mandatis. §. vlt. ff. de requi. re. nu. 1. fo. 193.
6 Exbannitum non legitimè interficiens num puniatur. in l. si ex leg. ff. ad leg. iul. de adul. & stup. nu. 1. fo. 177.

Index singularium materiarum.

5 Exbannitus an possit opponere exbannito de bāno, infamis cōtra infamē? remiss. in l. apud Celsum. §. marcell⁹. ff. de do. exce. n. 2. f. 176.

6 Exbannitus ex eo maleficio ex quo debet sequi deportatio, nō pōt esse arbiter. in l. peculatus. ff. ad leg. iul. pecu. nu. 1. fo. 187.

6 Exbannitus non potest accusare exbannitum. in l. seruos. ff. de accusa. & inscrip. nu. 2. fo. 158.

3 Exbannit⁹ an desinat esse tutor. ī. l. si sine hærede. §. tutores. n. 1. ff. de admini. & peri. tuto. fo. 63.

4 Exbannitus qui potest impunè occidi, intelligitur de ritè cōdemnato. in l. nō putauit. §. nō quæuis. numero. 2. ff. de bono. possess. contratab. fo. 167.

5 Ex bannitus offendens exbannitū, offensus accusans, accusatus excipiens de banno an debeat audiri quia est exbānitus? in. l. cū mulier nu. 4. ff. solu. mat. fo. 31.

5 Exbānitus num æquiparetur deportato, vel relegato. in l. ad cognitionem. ff. ex ex quib. cau. in pos. ea. nu. 2. fo. 137.

5 Exceptio dñij nō repellit agētem interīcto vti possidetis. in. l. si de eo. §. si seruū. nu. 2. ff. de acqui pos. f. 96.

1 Exceptio ꝙ debeat esse de regula, vel genere. in. l. si eū. §. qui iniuriarum. nu. 6. ff. si quis cau. fo. 70.

1 Exceptio tu nō habes actionē, īpedit litis ingressum, nisi cā cognita reqrat altiorē indaginē. ī. l. si pup. §. videam⁹. n. 7. ff. de neg. ge. f. 116.

6 Exceptio doli ꝙ obijcitur cōtra stipulatiōem, in qua fuit dolus adhibit⁹, vel ꝙ in se habet dolū. in. l. si quis cū aliter. ff. de ver. ob. n. 1. f. 16.

3 Exceptio doli qn̄ possit opponi post sentētiā. in. l. si minoris. nu. 7. ff. de admini. & peri. tuto. folio. 63.

1 Exceptio competēs actori, qn̄ trāseat in successorē. in. l. etiam. §. si qs dolo. nu. 2. ff. de peti. hære. fo. 167.

8 Exceptio dominij in possessorijs recupe. locum non habet. in. l. meminerint. nu. 12. C. vnde. vi. fo. 95.

8 Exceptio præscriptionis. an impediat litis ingressum. in. l. emptor. nu. 1. C. de long. tem. prescrip. fo. 60.

8 Exceptio præscriptionis. xxx. vel. xl. annorū impedit cōtestationē in. l. omnes. nu. 1. & 3. C. de prescrip. xxx. vel. xl. an. fo. 60.

3 Exceptio an sit in scriptis redigenda? in. l. scire oportet. §. oportet. nu. 2. ff. de excu. tuto. fo. 77.

1 Exceptio quā quis habet & vim cōmittit, potest accusari lege iul. de vi. in. l. sed & partus. §. quæri potest. nu. 2. ff. ꝙ met. causa. fo. 125.

1 Exceptio iudicij cœpti coram vno iudice qn̄ possit opponi & per quē in. l. vbi acceptum. nu. 4. ff. de iudicijs. fo. 155.

3 Exceptio falsi tutoris ita potest quandoque opponi, sicut falsi procuratoris. in. l. huius edicti. §. idem pomp. nu. 2. ff. quod falso tuto. autho. fo. 78

3 Exceptio aliqua potest opponi actioni directę qua non opponitur vtili. in. l. quoties nu. 3. ff. de admini. tuto. fo. 61.

1 Exceptio dilatoria & spoliationis nō admittitur in causa notorij. in l. scriptus. nu. 13. ff. de reli. & sump. fune. fo. 201.

1 Exceptio tua non interest, admittitur vsq; ad litem cōtest. tātum. in l. posthumus. §. si quis ex his nu. 2. ff. de in officio. fo. 160.

1 Exceptio tua nō interest, vel tibi nō cōpetit ius, impedit litis contes. in. l. papinianus. §. si quis impubes. nu. 2. ff. de inof. test. fo. 161.

4 Exceptio quę ex pacto oritur tollit dilationem legalē in. l. cum dos. nu. 1. ff. de dote præle. fo. 75.

2 Exceptionē solutionis, vel pacti opponens, quòd non videatur confiteri intentionē aduersarij. in. l. iulianus. nu. 9. ff. de condict. indebi. fo. 63.

Exceptio opposita & discussa in vno iudicio, quando possit in alio iudicio refricari. ibi. nu. 10.

Exceptio facti & intentionis, ꝙ perimat obligationē ciuiliter & naturaliter: & tutus illa exceptione quocūq; errore soluēs. repetit. ibi. nu. 13.

Exceptiones iuris elidentes actionē & impediētes repetionem quæ sint. ibid. nu. 14.

Exceptio pacti de nō petēdo & iurisiurandi, ꝙ tollit naturalē & elidit ciuilem. ibidem.

Exceptio rei iudicatæ tollit ciuilem, & nō tangit naturalem. ibidem. nu. 16.

Exceptio rei iudicatę, quòd sit inducta ad rigorem iuris conseruandum. ibi. nu. 17.

Exceptiones peremptoriæ nec ciuilem, nec natu ralem tollunt sed vtranq; elidunt. ibi. nu. 18.

Exceptio litis pendentiæ nō perimit, nec elidit naturalem, nec ciuilem obligationem: sed solùm elidit actionē. ibi. nu. 19.

Exceptio litis pendentię pōt dici, ꝙ sit inducta ad rigorē iuris cōseruandū. ibid. nu. 20.

2 Exceptio perpetua & fauorabilis à tertio soluta quocūq; errore repetitur. secus si sit exceptio odiosa in. l. qui exceptionū. nu. 1. ff. de cōdi. indebi. fo. 60.

Exceptio an sit fauorabilis vel odiosa, inspicitur cuius causa sit principaliter inducta ibidem. nu. 2.

Et an ex statuto disponente, si quis non posuerit debitum in catastro, cadat à iure suo: oritur exceptio odiosa. ibidem. numero. 3.

Et an ex statuto, quòd mulier non possit contrahere sine consensu consanguineorum oriatur exceptio fauorabilis. ibidem. numero. 4.

Exceptio inducta ad rigorē iuris cōseruandū, dicit̄ exceptio litis pēdentis. ibi. nu. 5.

1 Exceptio canonis non soluti non opponitur nisi à domino, in lege. agri ciuitatum. nu. 1. ff. si ager. vec. fo. 180.

4 Exceptio fiat incontinenti, siue ex interuallo, dummodo fiat ante contractum perfectum idem est. in. l. ab omnibus. num. 3. ff. de lega. primo. fo. 25.

1 Exceptio doli, an tollat exceptiōem de dolo? remissiuè. in. l. hoc edicto. §. ait prætor. ff. de dolo. fo. 128.

1 Exceptio suspitionis si sit opposita an iudex de ea cognoscat. in. l. ex quacunq;. ij. nu. 25. ff. si quis in ius voc. fo. 60.

4 Exceptio rei iudicatæ, vel similis agenti, iure hereditario non pōt opponi ex persona sua. in. l. post legatū. §. qui accus. num. 1. ff. de his. quib. vt indig. fo. 112.

3 Exceptio dominij, non potest obijci contra mulierē dotem repetētem. in. l. si alienam. nu. 1. ff. solu. mat. fo. 11

1 Exceptio retentionis rei vel deductionis ex pēsarū ante sententiam & post sententiam, opponi potest. in. l. in fundo. nu. 16. ff. de rei vendi. fo. 177.

1 Exceptio quæ non impugnat sētētiam, potest post sentetiam opponi. ibi. nu. eo.

1 Exceptio superueniens post litem cōtest. culpa rei iudicio pendente, non potest per eum opponi. in. l. si post. numero. 4. ff. de rei vend. fo. 173.

1 Exceptio, & iudicis officium quomodo differūt. in. l. plane. nu. 3. ff. de peti hære. fo. 170.

1 Exceptio, tua non interest, vel non potes agere, impedit litis contestationem. in. l. si vnus. §. ante omnia. numero. 3. ff. de pactis. folio. 88.

4 Exceptio licet firmet regulam, non tamen illam ampliat. in. l. luci⁹. §. pluribus. nu. 2. ff. ad sena. treb. fo. 157.

1 Exceptio veritatis contra minorem opponitur etiam post litem contestatam. in leg. minor. numero. 3. ff. de procurat. folio. 110.

1 Exceptio declinatoria debet proponi primo ante alias exceptiones. in. l. si conuenerit. numero. 3. ff. de iurisdict. omnium iudicum. fol. 53.

7 Exceptio tu non es procurator quādo possit opponi. in. l. licet. nu. 7. C. de procu. fo. 84.

Exceptio procuratoris est quintuplex. ibi. nu. 6.

7 Exceptio procuratoria, vel aliâs declinatoria, debet opponi ante litem cōtestatam & quando post in. l. ita demū. nu. 1. & 6. C. de procu. fo. 81.

Exceptio omissa ante lit. cōte. non pōt opponi in causa appel. ibid. nu. 2.

Exceptio perēptoria nō opposita in causa principali, pōt opponi, & probari in causa appella. ibid. nu. 4

Exceptio procuratoria quando reddat processum retro nullū. ibid. numero. 5.

7 Exceptio macedoniani excōicationis vel banni. ꝙ non possit renuntiari. in. l. si filiusfamilias. la. ij. nu. 4. C. ad senatusconsul. macedo. fo. 161.

3 Exceptio peremptoria quæ non impugnat sentētiam pōt opponi post sententiam. in. l. ex diuerso. §. si in iudicio. nu. 1. ff. so. ma. fo. 13.

3 Exceptio ꝙ hæres nō possit conueniri vltra vires hæreditarias, ꝙ possit opponi post sententiam. ibidem. nu. 8.

3 Exceptio ne quis cōueniatur vltra quā facere possit post sententiā opposita ꝙ non sit odiosa. ibi. nu. 14.

3 Exceptio, ne quis conueniatur nisi in quantū facere possit ꝙ sit temporalis. ibid. nu. 15.

3 Exceptio, ne quis cōueniatur vltra quàm facere possit, transit ad filios eiusdem matrimonij. in. l. & iā filios. nu. 1. ff. sol. ma. fo. 14.

3 Exceptio trāsactionis, iurisiuran. & rei iudicatę, ꝙ impediat litis cōtestationē: & quādo possit opponi. in. l. eleganter. §. si quis post nu. 1. & 7. ff. de condi. indebi. fo. 52.

Exceptio impediens litis contestationē si omittatur, ꝙ nō reddit processum nullum. ibi. nu. 21.

Exceptio impediens processum, debet opponi ante litem contes. & apponitur etiam post si post incipit competere ibi. nu. 3.

Exceptio incōpetentiæ seu priuilegij fori, debet opp. in iudicio, & sic ante quàm aliquid fiat. ibidem. nu. 4.

Exceptio procuratoria, ꝙ non possit opponi post litem contest. ibi. nume. 5.

Exceptio excōicatiōis. vel banni. vel nō solutarū collectarū, quòd possit opponi quandocunq;. ibi. nu. 6.

Exceptio ad

Exceptio ad impediēdū ꝓceſſum ſi à me oppoſita ſit & ſup ea fuerūt teſtes examinati,& ſuccubui: vtrū poſt litem conteſtatā potero illā opponere ad inſtantiam cauſæ in vim peremptoriæ.ibid.nu.8.

1 Exceptio tua nō intereſt vel vbi nō cōpetit ius debet ante litē conteſtatam proponi & impedit litem conteſtari. in.l. mater decedens. nu.2.ff.de inofficio.teſt.fo.164.

3 Exceptio lenocinĳ quòd tollat cauſam adulterĳ ciuilem. in .l. viro atq; vxo.nu.2.ff.ſol.mat.fo.27.

Exceptio doli quando tollatur replicatione doli.ibi.nu.3.

1 Exceptio nullitatis impedit executionem,in.l.ſi prætor.§.Marcellus.nu.5.ff.de iudicĳs.fo.159.

3 Exceptio ſuperueniens pēdente iudicio,prodeſt reo.in.l. ſi mulier. nu.1.ff.ſol.mat.fo.14.

3 Exceptio q̄ cōſtante matrimonio minuit dotē poterit etiā opponi, in caſu huius.l.in.l.ſi conſtante.nu.85.ff.ſolu.mat.fo.21.

3 Exceptio ne maritus conueniatur vltra quā facere poſsit, poteſt in caſu huius.l.opponi.ibidem.nu.86.

3 Exceptio compenſationis alterius quātitatis debitę viro per mulierem, non opponitur in hoc iudicio.ibi.nu.88.

3 Exceptio doli quando tollatur per replicationem doli.in.l.cum mulier.nu.3.ff.ſol.mat.fo.31.

3 Exceptio infamiæ contra teſtem oppoſita an tollatur replicatione? ibidem.nu.9.

3 Exceptio vbi quem repellit is dicitur teneri ad non petendum.in.l. meuia.§.fundus.nu.3.ff.ſol.ma.fo.31.

4 Exceptio licet firmet regulā in caſibus nō exceptuatis,nō tñ eā dilatat vt faciat ſub ea cōprehēdi,quæ de ſui natura nō cōprehēduntur. in.l.generali.§.vxori.nu.3.ff.de vſufruc.lega.fo.73.

1 Exceptio declinatoria debet opponi in initio & ſi ea nō oppoſita, apponatur alia reſpiciens perſonā iudicis, vel actoris: videtur in iudicē cōſentire.in.l.nō videtur.nu.1.ff.de iudi.fo.156.

3 Exceptio ꝙ fiat vbi eſt eadē ratio.in.l.ſi cōſtāte.nu.27.ff.ſol.ma.f.19.

3 Exceptio contra teſtē infamē,aſcriptū in teſtamento quomodo formetur? remiſsiuè.in.l.cū lege.nu.3.ff.qui teſt.fa.poſſ.fo.102.

1 Exceptio falſi ſi contra teſtes obĳcit̃ vel detur accuſatio falſi, cauſa principalis an differatur? in .l. diuus pius.§. diuus Adria.nu.3.ff. de peti.hære.fo.165.

3 Exceptio dilatoria quando poſsit opponi poſt lit.conteſta.in.l. excuſantur.§.numerum.nu.1.ff.de exc.tut.fo.80.

1 Exceptio quæ eſt inutilis in perſona prĩcipalis quādo ſit inutilis in perſona defenſoris in.l.& hæredi.§.nos autem.nu.1.ff.de pac.fo.85.

4 Exceptio ceſsionis quod poſsit opponi poſt ſentētiā in.l. ſi res obligata.nu.4.ff.de leg.j.fo.18.

1 Exceptio quomodo fit de regula? in.l.ĩ his.n.1.ff.de leg.& ſena.f.16.

1 Exceptio ꝙ ſit de iure gētiū ĩ.l.ex hoc iure.n.19.ff.de iuſt.& iure.f.8.

1 Exceptio falſitatis literarū contra literas delegatorias appoſitas qñ faciant proceſſum nullum? in.l.ex quacunque.nume.16.ſi quis in ius vocat.fo.60.

1 Exceptio declinatoria an poſsit ſemper opponi vſq; ad litem conteſtatam.ibidem.nu.19.

1 Exceptio declinatoria in cauſis,in quibus lis non conteſtatur vſq; ad quantum tempus poſsit obĳci.ibidem.nu.20.

1 Exceptio loci non tuti,allegatur per citatum etiam lite non conteſtata.ibidem.nu.28.

7 Exceptio perēptoria debet opponi,& probari poſt lit.cōteſta.in.l. exceptionem.nu.1.&.9.& de proba.fo.146.

Exceptio dilatoria reſpiciens iudiciū,proponitur & probatur ante litem conteſta.ibi.nu.2.&.7.

Exceptio dilatoria,ſcilicet ſolutionis,debet ab initio ꝓponi & probari poſtquàm actor demonſtrauit ſuam intentionē.ibi.nu.3.&.8.

Exceptio dilatoria ſolutionis quando fuit omiſſa, quid habebit iudicare iudex.ibi.nu.4.&.12.

6 Exceptio de qua in.l.exceptione.ff.de fideiuſſo.& mandat. intelligitur de ea, quæ proueniebat ex perſona rei.nu.8.fo.80.

Et Reus tenetur dare fideiuſſori probationes ad huiuſmodi exceptionem.ibi.& nu.9.

6 Exceptio cedendarum,an obſtet creditori,quando ille contra quem eſt fienda ceſsio,non eſt ſoluendo.in.l.ſi ſtipulatus eſſes.§.ſi ex duobus.ff.de fideiuſſo.& manda.nu.4.fo.71.

6 Exceptio dubia in iure,licet ſit vera ĩ facto.& ſeorſum à crimine publico examinetur,tamen non poteſt per procuratorem opponi. in l.accuſatore.§.j.ff.de publi.iudic.nu.22.fo.154.

8 Exceptio quando poteſt opponi poſt ſententiā: pōt etiam opponi poſt quadrimeſtre tempus.in.l.ab executione.nu.5.C.quorum appel.non recip.fo.90.

6 Exceptio præſcriptionis impedit lit.conteſtationem.in.l.tranſacta. ff.de ver.& re.ſignifi.nu.1.fo.259.

6 Exceptio inimicitię capitalis ĩpedit examinationē teſtis, nō alia, qa reſeruantur.in.l.in coniugib⁹.§.ſi quis dicat̃.ff.de quæſtio.n.1.f.194.

Exceptiones oppoſitæ contra teſtem qui examinari debet cum tormentis,antequàm teſtis torqueatur,examinantur.ibid.nu.2.

6 Exceptio ꝙ quis ſit de crimine accuſatus oppoſita contra accuſationem ſecundo loco propoſitam eſt dilatoria,& impedit proceſſum. in.l.ſenatus.ff.de accuſa.& inſcrip.nu.2.fo.161.

6 Exceptio lenocinĳ ſi opponitur ad defenſionem,poteſt opponi p ſeruū.in.l.hos accuſare.§.ſi ſeru⁹.ff.de accuſat.& inſcrip.n. 1.f.161.

5 Exceptio dolo facis,nō habet locū ĩ poſſeſſorĳs: niſi qs ſtatim vellet docere.l.hoc interdictum.ff.quorū legatorū.nu.3.fol.146.

6 Exceptio ꝙ qs nō poſsit acccuſari,licet ſit dilatoria: tñ ſi accuſatio repetat̃ iuxta.l.libel.§.fi.ſ.eo.nō pōt opponi.ĩ.l.hos accuſare.§.j.ff.de accuſa.& inſcrip.nu.1.fo.160.

6 Exceptio declinatoria vel dilatoria quando poſsit opponi poſt nomē receptū ĩter eos,ĩ.l.hos accuſare.ff.de accuſa.& ĩſcrip.n.2.f.160.

6 Exceptio ꝙ ſit ſocius eiuſdē criminis, qualiter opponatur.in .l.qui accuſare.ff.de acccuſa.& inſcrip.nu.9.fo.160.

6 Exceptio quòd qs nō poſsit accuſari ē dilatoria,& nō opponit̃,niſi vſq; ad lit.cōteſt.in.l.hos accuſare.ff.de accuſ.& inſcrip.nu.2.fo.160.

5 Exceptio oppoſita iudici quod nō poſsit eſſe iudex, ꝓpter aliquod impedimētū naturæ cognoſcit ſuperior.in.l.quidam cōſulebant.ff. de re iudica.nu.3.fo.129.

5 Exceptio oppoſita iudici,quæ ſugillat eius famā vel honorē: ſi opponat̃ ſuperior de ea cognoſcit,vel arbiter eligit̃.Et vbi ſuperior de excep.oppoſita cōtra iudicē habet cognoſcere,poterūt & arbitri eligi,q de ea cognoſcāt.ĩ.l.quidā cōſulebāt.ff.de re iud.nu.7.fo.129.

5 Exceptio nullitatis ĩpedit execu.ĩ.l.ſi cū nulla.ff.de re iu.n.2.f.130.

5 Exceptio datur illi cui & actio dat̃.l.ait prætor.§.ꝙ aūt ait.ff.de ſuperficiebus . nu . 2.fo.159.

5 Exceptio ſitētiōis ꝙ ſit illa,p quā declarat̃ actori actionē nō cōpetere in.l.exceptio.ff.de excep.ſeu pręſcrip.& pręiud.nu.1.fo. 168.

Exceptio iuris qñ ꝓponit̃,ſatis eſt ꝙ p̄ſumptiuè cōcludat.ibi.nu. 5.

Exceptio q̄ opp.poſt ſnĩam,nō tamē ad ſentētiā,quęnā ſit? ibi.nu.2.

5 Exceptio ab aliquo ineptè oppoſita ſuccūbit,ſicut qui agit ineptè. l.ait pętor.§.labeo.ff.de fluminibus.nu.1.fo.150.

Exceptio minoritatis ſi opponit̃ iudici,ipſe de ea cognoſcit.ibi.n. 8.

Exceptio minoritatis,ſi opponitur,nō in iudice,poteſt opponi poſt ſententiam,& reddit iudicium retro nullum.ibi.

Exceptio incōpetentię debet opponi in initio & añ lit.cōte.ibi.n.9.

Exceptio incōpetētiæ videtur prmo oppoſita qñ cū ea apponuntur ſimul plures exceptiones.ibi.nu. 11.

5 Exceptio rei iudicatæ ꝙ nō obſtet ipſo iure qñ petitio fuit generalis,proſecutio ſpecialis,& ſententia generalis: ſecus ſi ſententia fuit ſpecialis.in.l.& an eadē.§.actiones.ff.de excep.rei iud.nu.4. fo.173.

Exceptio rei iudicatę ꝙ nō obſtet ĩ nō proſecutis,qñ petitio fuit generalis,& ꝓſecutio fuit ſpālis ignorāter: ſec⁹ ſi ſciēter.ibi.n.5. &.7.

Exceptio rei iudicatę qñ obſtet in nō proſecutis,plena diſt.ibi.n.6.

Exceptio rei iu.qñ obſtet agēti actiōe miſta,puta peti.hęr.ibi.n.16.

5 Exceptio ne quis conueniatur,niſi in quantū facere poteſt, eſt dilatio.in.l.ſi creditores.nu.3.ff.de ſepara.fo.142.

6 Exceptio velleiani extinguitur,qñ mulier quæ interceſsit, ſuccedit reo principali.in.l.Stichum.§.j.ff.de ſol.& libera.nu.4.fo. 97.

6 Exceptio quę obſtat delegāti,an obſtet ei cui facta eſt delegatio,qñ aliqs ē dele.creditori.putatiuo? ĩ.l.dol.ma.ff.de noua.& dele.n.9.f.85.

6 Exceptio compenſationis quæ obſtaret delegāti,qñ obſtet ei,cui facta eſt delegatio? in.l.doli mali.ff.de noua.& deleg.nu.11.fo.85.

6 Exceptio quæ obſtat deleganti non obſtat ei,cui facta eſt delegatio in. l.doli mali.ff.de noua.& deleg.nu.1.&.13.fo.85.

5 Exceptio,ne quis exigat, niſi in quantum facere poſsit,an ſit dilatoria,vel peremptoria? in.l.ſunt qui.ff.de re iud.nu.1.fo.124.

Exceptio hæc an opponat̃ ĩ executiōe ſentētię? ꝙ ſic.ibi.n.2.

5 Exceptio rei iudicatæ nō obſtat in ſecūdo iudicio,qñ iudicatū & deciſum in primo,venit examinādū in ſecūdo.in.l.ſi qs cum totum.§. de excep.rei iudi.nu.1.fo.177.

5 Exceptio inuētarĳ & omnis quæ nō infringit ſententiā, pōt opponi poſt ſententiam.in.l.commodis.§.vlti.ff.de re iud.nu.1.fo.127.

6 Exceptio falſi oppoſita an tollat accuſationē falſi? in.l.ex lege iulia. §.ſi publico.ff.de adul.& ſtup.nu.19.&.21.fo. 167.

Et crimē ꝙ obĳcit̃ per viā exceptiōis,ꝙ qñ dicat̃ cām cōtingere.ibi.

6 Exceptio ꝓpoſita ſup crimine qñ tollat accuſationē ſup eod.facta in.l.ex lege iul.§.ſi publico.ff.ad le.iul.de adul.& ſtup.n.20.fo.167.

6 Exceptio doli,videtur remiſſa per eum,qui ſecundo promittit.in.l. doli mali.ff.de nouat.& delega.nu.6.fo.85.

6 Exceptio excommunicationis vel banni,quæ obſtat cedenti, quando obſtet ceſsionario: in.l.doli mali.ff.de noua.& delega.n.12.fo.85.

6 Exceptio competens vni ex duobus debendi,quando ad aliū porrigatur: in.l. ex duobus.ff.de duobus reis conſtit.nu .42.fo.62.

6 Exceptio diuiſionis an poſsit opponi poſt appellationē: remiſsiuè, in.l.inter eos.§.bonis damnati.ff.de fideiuſſo.& manda.nu.2.fo.77.

6 Exceptio diuiſiōis ē perēpta.ĩ.l.ſi plures.de fide .& māda.n.4.f.73.

6 Exceptio poſtquam venit ad conflictum an perimat actionē iure ĩpſo in.l.ſi plures.ff.de fideiuſſo.& mandat.nu.5.fo.73.

Index ſingularium materiarum.

6 Exceptio quę nõ impugnat ſentẽtiam, poteſt opponi poſt ſnĩam. in l. ſi fideiuſſores. §. idem reſpõd. ff. de fideiuſ. & manda. nu. 1. fo. 75.

6 Exceptio quæ obſtat cedẽti, quando obſtet ceſsionario. in. l. cũ is. ff. de fideiuſſo. & mandat. nu. 2. fo. 75.

6 Exceptio diuiſionis poteſt opponi poſt ſententiam, niſi ſit appellatum. in. l. ſi dubitet. ff. de fideiuſſo. & mand. nu. 4. fo. 70.

6 Exceptio omnis nititur æquitate. in. l. omnis excuſatio. ff. de vaca. & excuſ. mune. nu. 2. fo. 246.

6 Exceptio epiſtolę Diui Adriani nõ facit locum repetitioni. & an ſit fauorabilis? in. l. ſi teſta. liberatum. §. quod ſi duo fideiuſſores. ff. de fideiuſ. & manda. nu. 2. & 4. fo. 77.

6 Exceptio lenocinij ꝙ ſit dilatoria, nõ peremptoria. in. l. is cuius ope. §. j. ff. ad leg. Iu. de adul. & ſtup. nu. 1. fo. 171.

6 Exceptio nulla poteſt obijci proſequẽti ſuã, vel ſuorũ iniuriam. in l. ſi maritus. §. lex iulia. ff. ad leg. iul. de adul. & ſtup. nu. 2. fo. 172.

Exceptio lenocinij ꝙ poſsit opponi minori ante nomen receptum inter reos, poſt non. ibi. nu. 3.

6 Exceptio quę cõpetit patri & patrono ne cõueniatur actione famoſa impedit lit. ingreſſum. in. l. vir bonus. ff. iudica. ſolui. nu. 1. fo. 111.

6 Exceptio dominij nõ poteſt opponi contra agentem interdi. de vi, & vi arma. in. l. eadem. §. cato. ff. de ver. obli. nu. 4. fo. 6.

6 Exceptio lenocinij qualiter & quando poſsit oppo. in. l. ex. leg. Iul. §. ſi publico. ff. ad leg. Iul. de adul. & ſtup. nu. 2. fo. 167.

Exceptio lenocinij ꝙ ſit dilatoria, & ꝙ non poſsit opponi poſt nomen receptum inter reos. ibi. nu. 2.

6 Exceptio quæ cõpetit cõtra aliquẽ propter rẽ, quã habere ſibi non licet, impedit litis ingreſſum. & qualiter. in. l. vir bonus. ff. iudica. ſol. nu. 2. & 5. fo. 111.

6 Exceptio ſolutionis & acceptilationis, ꝙ impediat lit. ingreſſum. in l. vir bonus, ff. iudi. ſolui. nu. 3. fo. 111.

Exceptio nõ muneratæ dotis opponi poteſt: tam à minore, quàm à maiore. in auť. de temp. non ſolu. nu. 1. fo. 48.

Exceptio dotis nõ numeratę ſemel ꝓpoſita, eſt effecta ꝑpetua, & ad hæredes tranſit. ibid. nu. 2.

Item in exceptione nõ numeratæ pecuniæ. ibid.

Exceptio nõ numeratę pecu. proponi debet in ſcriptis: & proponi, etiã ſi proponẽti nihil petatur. ibid. nu. 5.

Exceptio nõ numeratæ dotis, an ſit peremporia, vel dilatoria. remiſſiue. ibid. nu. 9.

4 Exceptio doli, quando fit liberatio inter contrahẽtes, ſufficit ꝙ fiat in abſentia partis, vt locũ habeat. in. l. nõ ſolũ. §. ſi liberatiõis. n. 1. ff. de libera. lega. fo. 98.

Exceptio doli nititur æquitate, & etiã oĩs exceptio. ibi. nu. 5. & 10.

Exceptio doli quòd detur ſi aliquo adhibito facio pactum de nõ petendo tibi recipienti pro illo: vel ſi confiteor mihi ſolutũ eſſe tibi recipienti pro illo. ibi. nu. 13.

4 Exceptio minoritiæ pace facta non poteſt opponi. in. l. ſi quis ita. §. non ſolum. nu. 5. ff. de adimen. lega. fo. 101.

5 Exceptio contra agentem confeſſoria vel negatoria, ius ſibi eſſe ita ædificatum habere, quòd ædificauit nũtiatione ſpreta, ſufficit ad repellendum agentem non ad demoliendum. in. l. j. §. ſed & ſi is cui. nu. 1. ff. de noui operis nũtiat. fol. 7.

3 Exceptio qñ prius ſit examinanda, quàm actoris intẽtio. in. l. ſi quæramus. nu. 2. ff. qui teſt. face. poſ. fo. 97.

4 Exceptio, dolo facis petere quod reſtituturus es. habet locũ in poſſeſſorijs adipiſcendæ, in alijs poſſeſſorijs non. in. l. carbonianum. §. cauſæ. nu. 1. ff. de carb. edi. fo. 178.

4 Exceptio de iure tertij opponiť, qñ eſt ĩ totũ excluſiua iuris agẽtis in. l. carbonianũ. §. cũ extaret. nu. 2. ff. de carbonia. edicto. fo. 178.

Exceptio, dolo facis, qñ obeſt agẽti cõtra virũ, qui ſoluit dotẽ vxori cõſtãte matri. in. §. dotes. nu. 4. in auť. de nup. fo. 22.

Exceptio dolo facis, quando obeſt agenti propter interuſurium medij temporis. ibidem.

Exceptio quòd prius conueniatur principalis, quàm fideiuſſor, quando ſit peremptoria, & quãdo dilatoria? in authent. de fideiuſſo. nu. 20. fo. 6.

5 Exceptio doli mali an poſsit à quocunq; opponiť? in. l. palam. §. j. ff. de do. mal. & met. ex. nu. 1. fo. 176.

Exceptio confirmat regulam in non exceptuatis. in. §. vt autem lex. nu. 1. in auť. de non alie. aut permu. fo. 22.

Exceptio non ampliat regulã, vt faciat eſſe de regula, ea quæ de ſui natura non comprænhenduntur. ibidem. nu. 2.

5 Exceptio merè perſonalis competens domino, non competit fideiuſſori. in. l. ſi fideiuſſor. ff. de re iudi. nu. 1. fo. 125.

6 Exceptio an nouetur. in. l. prętoriarũ. §. j. ff. de præt. ſtip. n. 11. fo. 103.

5 Exceptio rei iudicatæ non obſtat, quando actor tempore quo egit, non erat verus dominus, licet non fingatur dominus. in. l. ſi mater filij. §. eandem cauſam. ff. de excep. rei iudi. nu. 2. fo. 172.

5 Exceptio falſorũ qñ ſit ꝑpetua: & opponi poſsit poſt ſnĩam, & contra ipſam peti reſtitutio, in. l. q agnitis. ff. de excep. ſeu pręſ. & præiu. nu. 1. fo. 170.

5 Exceptio metus competit contra quencunq;, ad quem peruenit cõmodũ ex metu. in. l. apud celſum. §. vlt. ff. de excep. rei iud. n. 1. f. 177.

5 Exceptio doli ſpecialis nõ elidiť replicatiõe doli: ſecus ĩ exceptiõe doli ſpãlis in. l. apud Celſum. §. marcellus. ff. de dol. excep. nu. 1. fol. 176.

5 Exceptio rei iudi. competens venditori, quando tranſeat ad emptorem. in. l. ſi à te hære. §. vlt. ff. de excep. rei iud. nu. 1. fo. 172.

5 Exceptio doli ſi datur loco alterius exceptionis, regulatur ſecundũ naturam illius, in cuius locum ſuccedit. in. l. palam. §. vlt. de do. ma. & me. excep. nu. 1. fol. 176.

5 Exceptio quæ obſtat cedenti, ꝙ nõ obſtat ei cui facta eſt ceſsio etiã ex cauſa non lucratiua. in. l. apud Celſum. §. ſi cum legatum. ff. de excep. rei iud. nu. 1. fo. 177.

Exceptio excommunicationis vel banni, quæ obſtat cedenti, an obſtet ei, cui facta eſt ceſsio? ibi. nu. 3.

4 Exceptio quæ rei intereſſe nõ cõtinet, nõ admittiť in cauſis ſummarijs & ſi intereſt, admittiť: ſed ſi reqrit altiorẽ indaginẽ reſeruabiť. ĩ. l. ille à quo. §. ſi de teſtamento. nu. 1. ff. ad ſenatuſconſ. fo. 146.

4 Exceptio teſtĩ quare non admittiť? fideicõmiſsi ſic: ibidem. nume. 4.

7 Exceptio nullitatis pót opponi: & opponitur poſt ſentẽtiam. in. l. j. nu. 1. C. de iur. & fact. igno. fo. 34.

Exceptio peremptoria appoſita ad executionem ſententiæ põt opponi. poſt ſententiam. ibi. nu. 3.

Exceptio ne quis exigat niſi quantum facere poteſt opponitur poſt ſententiam. ibi. nu. 4.

Exceptio quę oritur poſt ſnĩam, vel in ipſa ſnĩa, ſeu reuocatur, vt exceptio velleiani, poteſt opponi poſt ſententiam. ibi. nu. 5.

Exceptio peremptoria, quæ habuit originem ante ſententiam. qñ poſsit opponi poſt ſententiam, ponit regulã cũ fallentijs. ibid. nu. 6.

7 Exceptio tranſactionis iuriſiurandi. & rei iudicatæ impediunt litis ingreſſum. in. l. fratris. nu. 1. C. de tranſac. fo. 62.

7 Exceptio non nume. pecu. opponi poteſt contra ſcripturam priuatam, continentem pecuniam numeratam. in. l. in dotibus. nu. 1. C. de dote cauta non numerata. fo. 185.

7 Exceptio vel replicatio in caſu huius legis qñ competat abſq; reſtitutione in integrum. in. l. ſi ex falſis. nu. 8. C. de tranſact. fo. 72.

7 Exceptio procuratoria, quãdo ſit dilatoria, & quãdo perẽptoria: & opponi poſsit poſt lit. conteſt. in. l. licet. nu. 1. C. de proc. fo. 84.

7 Exceptio dominij, ꝙ nõ habeat locũ in actione depoſiti. in. l. ſi quis. nu. 4. C. depoſiti. fo. 171.

7 Exceptio tranſactionis, ꝙ non poſsit opponi poſt ſententiam. in. l. vbi pactũ. nu. 4. C. de tranſact. fo. 70.

1 Exceptio doli vel metus ꝙ nõ proſit niſi opponatur etiã ſi de ea conſtet in iudicio in. l. ſi vnus. §. pactus ne peteret. nu. 18. ff. de pac. fo. 87.

1 Exceptio doli excludit actionem de dolo. in. l. is qui decepit. nu. 1. ff. de dolo malo. fo. 131.

1 Exceptio de qua in hoc. §. impedit litis ingreſſum. in lege. qa etiã. §. quid ergo. nu. 1. ff. de alie. iud. mu. cauſa fac. fo. 145.

6 Exceptio excuſsionis non habet locum, qñ principalis non poteſt conueniri in. l. cũ quis. §. ſi quis pro reo. ff. de ſolu. & libera. n. 9. fo. 91.

Exceptio recuſationis iudicis, quod ſit dilatoria: & opponi poteſt vſq; ad litem conteſtatam. in. §. illud quoque. nu. 14. in auť. de exhibendis reis. folio. 26.

6 Exceptio quæ ineſt obligationi vel actioni intentatæ an debeat opponi per partẽ: an verò ſatis ſit quòd in allegationibus deducať ꝑ aduocatum: in. l. eũ qui ita. §. qui ita ſtipulatur. ff. de ver. obli. n. 4. fo. 23.

6 Exceptio quantum ad verba, eſt de regula: ſed quãtũ ad rigorẽ iuris non. in. l. regula. ff. de reg. iur. nu. 5. fo. 260.

Exceptio nõ declarat regulã vt plura cõphẽdat, ꝗ̃ ſui natura ſit. n. 7.

Exceptio debitoris publici de ſoluto, ſtatim impedit iudiciũ. in. l. ſemel. nu. 1. C. de apochis pub. & de deſcriptionibus. lib. 10. fol. 16.

5 Exceptio dominij non obſtat agẽti interdicto vti poſsidetis in. l. naturaliter. §. nihil cõe. nu. 1. ff. de acqui. poſ. fo. 88.

6 Exceptio requiritur alteri ſine ceſsione. in. l. ſi quis cum aliter. §. ſi ſtipuler. alicui. ff. de ver. oblig. nu. 4. fo. 19.

Exceptio habens impedire litis ingreſſum, ex qbus verbis paretur? in. l. ſcire debet. nu. 1. C. de bonis vacan. & de eorũ incorpa. lib. 10. f. 9.

5 Exceptio opponitur in initio. in. l. inter quos. §. alieno. nu. 3. ff. de dãno infecto. fo. 45.

4 Exceptio pręſcriptionis impedit litis ingreſſum. in. l. j. §. quod ait ſenatus nu. 1. ff. ad ſenatuſcon. tertullia. fo. 188.

Exceptio introducta per ſtatutum, ꝙ quis non debeat audiri, impedit litis ingreſſum. in. l. omnes. nu. 1. C. de fundis patri. de ſaltuen. lib. xj. fo. 50.

4 Exceptio doli, quando ex parte opponentis non fit in rem. in. l. qui ex liberis. §. teſtamento. nu. 4. de bono poſſ. ſecundum tabu. fo. 182.

Et quando quis excipere poſsit de iure tertij. remiſsiuè. ibi. nu. 5.

Exceptio, quem de euictione tenet actio, eundem agentem &c. apponitur ad merita. & ad proceſſum. in. l. & ſi inſtrumẽta. n. 5. C. de fide inſtru. & iure haſtæ fiſca. lib. 10. fo. 7.

Exceptio cõtra

5 Exceptio contra agentem hoc interdicto, quod possidet à reo ui, vel clã, vel precario: quando debeat opponi. ubi quod non opponitur ad processum: & ad eam habetur respectus tempore diffinitiuæ. l. ait prętor. §. ꝙ ait prętor. ff. uti possidetis. nu. 4. fo. 156.

5 Item exceptiones procuratoris quæ sint, & qualiter proponantur? in. l. exceptiones. ff. de exceptio. seu præscrip. nu. 1. fo. 169.

Exceptio ꝓcuratoria ꝙ euitet̃ ꝑ lit. cõtesta. ĩ. l. exceptione. ff. de exceptionibus seu præscriptionibus. numero. 2. fo. 169.

5 Exceptio dubia quando iudicetur peremptoria? ibi. nu. 3.

Exceptio, nequis damnetur, nisi in quãtum facere potest, est temporalis & dilatoria, & opponitur etiam post lit. contesta. ibi. nu. 4.

Exceptio dotis, vel pecuniæ non muneratæ, ꝙ sit peremptoria. ibi. numero. 5.

Exceptio ordinis, ꝙ primò conueniatur principalis, quàm fideiussor ꝙ sit dilatoria. ibi. nu. 6.

Exceptio peremptoria an priuat actionem iure ipso. post quam venit ad conflictum. ibidem. numero. 7.

7 Exceptio rei iudicatæ iurisiurandi, & transactionis, impediunt litis ingressum: & quando dicantur emergentes: & sic super ipsis sit pronũtiandum. in. l. adite ꝑsidẽ. numero. 6. & 7. C. de ordi. iudi. fol. 114.

7 Exceptio contra promissionem: quando fuit facta ob turpem causam, intra quantum tempus possit opponi. in. l. si ex cautione. nume. 1. C. de condi. ob turpem cau. fo. 136.

Exceptio turpis causæ, qũo opponatur? remissiuè. ibi. numero. 2.

7 Exceptio non muneratæ pecuniæ, quòd non possit opponi contra confessionem in scriptis factam. in. l. rogati. numero. 5. C. de testib⁹. folio. 153.

7 Exceptio mendaciorum si contra rescriptum opponatur qũo sup ta li exceptiõe procedet̃. ĩ. l. pręscriptiõe. n. 7. C. si cõtra ius velvti. pub. folio. 40.

Exceptio dilatoria, vt puta, non estis meus iudex quia hic non contraxit: vel quòd rescriptum sit falsum quãdo debeat probari ante litem contesta. ibi. nume. 8.

7 Exceptio iurisiurandi, an inducat litiscontesta. in. l. res. in iudiciũ. numero. 7. C. de litis contesta. fo. 114.

Exceptio pacti de non petendo, & exceptiones peremptoriæ, an inducãt litis contestationem. ibi. nu. 8. & 13.

7 Exceptio, quæ oritur ex renuntiatione facta liti, impedit litis ingressum. ĩ. l. postquàm. nume. 8. C. de pact. fo. 50.

7 Exceptio rei iudicatæ, est exceptio iuris & facti, non iuris. in. l. cum quis ius ignorans. nume. 14. C. de iur. & facti igno. fo. 37.

7 Exceptio falsitatis si contra rescriptum opponitur quæ falsitas impediat cognitionẽ. in. l. præscriptione. nume. 3. C. si cõtra ius vel vtil. pub. fo. 40.

7 Exceptio macedoniani & velleiani sunt inductæ ex moribus ciuitatis Romanæ, ideo non tollunt ciuilem, nec naturalem obligationem. in. l. cum quis ius ignorans. numero. 28. C. de iur. & fact. ignor. fo. 38.

Item exceptiones inductæ ad rigorem iuris conseruãdum. quę sint. ibidem. numero. 31.

7 Exceptio iusta impedit litem contestari: & quòd accusatio non recipiatur. in. l. si seruus. numero. 2. C. de his qui ad eccle. conf. fo. 31.

Exceptio, quòd quis potuit occidi impedit processum. ibidem. numero. 4.

7 Exceptio contra procuratorem, debet opponi ante litis contestationem. in. l. non est certi iuris. numero. 5. C. de satisdando. folio. 105.

Et procuratorem releuandi à satisdatione, modus. ibidem. nume. 18.

7 Exceptio cõsens⁹ postea adhibiti, contra actionẽ: quod metus causa non opponatur. in. l. si per vim. nu. 1. C. de his quæ vi metusue. f. 90.

7 Exceptio retentionis propter pretium: licet non in interdicto vnde vi, habet tamen locum in hac actione. in. l. si vi vel metu. num. 2. C. de his quę vi metusue causa. fo. 89.

Exceptio retentionis propter pretiũ, quomodo opponi debeat per secundum emptorem conuentum. ibi. nu. 10. fo. 90.

7 Exceptio dolo facis, non habet locum in possessorijs recuperandę: quia spoliatus ante omnia est restituendus. in. l. si quis conductio. nu. 2. C. de loca. & conduct. fo. 177.

7 Exceptio, quòd procurator est minor, non reddit iudiciũ retro nullum. in. l. exigendi. nume. 8. C. de procu. folio. 80.

1 Exceptio doli datur in subsidium deficiente exceptione pacti, in pactis liberationis in quibus acquiritur domino per procuratorem absque cessione. remissiuè. in. l. rescriptum. §. plerumq;. numero. 1. ff. de pactis. fo. 84.

7 Exceptio quædam declinatoria ex dispositione huius legis inducit̃ possidenti. in. l. si quis alterius. numero. 5. C. vbi in rem actio exerce. debe. fol. 118.

7 Exceptio non nume. pecu. limitata tempore, non habet locum in cõtractibus, non celebratis in scriptis. in. l. si non singuli. nu. 2. C. si certum petatur. fo. 134.

7 Exceptio simulationis, dicitur quando obligatio est facta ob cãm non veram vel fictam. in. l. si ex pretio. nume. 1. C. si certum petatur. fo. 134.

7 Exceptio non muneratæ pecuniæ, an habeat locum etiam si promissio fuit facta, nõ spe futuræ numerationis. in. l. si sub specie. n. 1. C. de postulando. fo. 73.

7 Exceptio non mune. pecu. an habeat locũ quando quis confessus est se recepisse, & scriptura non sit facta? in. l. in contractibus. nume. 3. C. de non nume. pecu. fo. 165.

Exceptio non nume. pecu. datur in mutuo, propter frequentiam cõtractus: & quòd contractus mutui sit frequens. in. l. in contractibus nume. 5. C. de non nume. pecu. fo. 165.

Et quare excep. non nu. pecu. non habeat locum in mutuo. ibi. n. 7.

5 Exceptio quando appellatione actionis veniat? in. l. agere etiam. ff. de excep. seu præs. & preiud. nu. 2. fo. 167.

Exceptio competens reo post lit. contest. quando possit illa vti? ibi. numero. 9.

Et actor ex iure superueniẽti, potest fundare intentionem suam. ibi.

Exceptio quãtũcũque notoria proponi potest. ibi. nume. 10.

Exceptio qualiter probetur, & per quem. ibi. nu. 12.

Et ea quæ cursu temporis mutantur, non præsumuntur esse in eo statu, in quo semel fuerunt. ibi.

Et fundãs intentionem suam in ætate, illam probare debet. nu. 14.

8 Exceptio ꝙ quis est intra tempus conficiendi inuentarij, impedit litis contestationem. in. l. scimus. §. donec tamen. nume. 1. C. de iure de libe. fo. 34.

Item impedit executionem sententiæ. ibidem.

8 Exceptio, dolo facis: qa ꝙ petis restituturus es, ĩ doli exceptiõe locũ habet: si quis est paratus illam incontinenti probare. in. l. constat. nu. 1. C. quorum bonorum. fo. 83.

5 Exceptio & replic. in quo differant, & quæ exceptiones pręscribantur? in. l. exceptio. ff. de excep. seu præs. & præiud. nu. 3. fol. 168.

Et replicationi quòd præscribatur. ibi.

2 Exceptio rei iudicatæ, quòd possit opponi contra succumbentem in exceptione, quando id in modũ actionis intentat, & quando non in. l. quod nidũ. §. si rõnem. nume. 2. ff. de compensa. fo. 101.

2 Exceptio pręposteratiõis vni⁹ iudicij ad aliud, si nõ opponat̃, ꝙ iudicium tenet. in. l. si mancipium. §. si communi. nume. 2. ff. de euic. f. 147.

2 Exceptio cessationis turpitudinis tempore solutionis per reũ conuentum in actione, quod metus causa vel condictiõis ob turpem causam, quòd possit opponi, licet non in remedijs recuperandæ possessionis. in. l. ob turpem. n. 2. ff. de condi. ob turpem causam. folio. 47.

2 Exceptione doli tutus soluens quando repetat. in. l. qui se debere. n. 1. ff. de condi. cau. da. fo. 43.

Exceptio doli quotuplex sit. ibidem. numero. 2.

2 Exceptio proprij dominij nũ opponi queat ab eo, contra quem depositi, aut commodati agatur. in. l. qui rem. ff. depositi vel contra. folio. 102.

Exceptio proprij dominij, nũ admittatur in remedio. l. si quis cõductionis. C. locati. ibidem. numero. 2.

2 Exceptio doli, ꝙ obstet ei q petit ꝙ restituturus est alteri, ẽt ex interuallo. ĩ. l. si donaturus. §. si qs indebitã. n. 1. & 2. ff. de cõd. cã. da. f. 44.

2 Exceptio doli, quando habeat locũ in solutione pœnæ. in. l. iulianus §. papiñ. nu. 3. ff. de actio. emp. fo. 124.

2 Exceptio superueniens pendente iudicio, quando prosit reo? remissiuè. in. l. si seruus. nume. 5. ff. de condi. furti. fol. 68.

2 Exceptio doli, & exceptio ꝙ me. cã. ꝙ cõpetant, etiam actione de dolo nõ intẽtata. in. l. nã postea. §. si minor. n. 2. ff. de iureiurando. fo. 26.

2 Exceptio non debes audiri: quia allegas turpitudine tuam, quando debet opponi remissiuè. ĩ. l. iulius. §. procurator. n. 8. ff. de iureiu. f. 30.

Exceptio, ne quis conueniatur, nisi inquantũ facere pot, ꝙ possit opponi post sententiam. ibidẽ. nume. 2.

Et quod exceptio ne quis conueniatur, nisi inquantum facere possit, sit personalis. ibidem. nume. 4.

2 Exceptio concludens actionem non competere ipso iure, vt exceptio solutionis, acceptilationis & similiũ, quando impediant litis contestationem & quando nõ. in. l. nã postea. nume. 7. & 8. ff. de iure iuran. fo. 25.

Exceptio, & actio oritur ex iuramento. & habetur pro veritate. ibi. in. §. iureiurando. nume. 1.

Et ꝙ actio ex iureiurando ponitur inter prętorias. ibidem. nu. 2.

2 Exceptio macedoniani & velleiani, quòd non tollat naturalem, nec ciuilem obligationem. in. l. nunc videndum. nu. 28. ff. de condi. indebiti. folio. 49.

2 Exceptio rei iudicatę & trãsactionis, quando impediant litis ingressum. in. l. nã postea. nu. 5. ff. de iureiurando. fo. 25.

Exceptio quęquis per quã factum redditur impunitum, potest opponi ante litem contestatam in criminalibus. ibi. nume. 6.

2 Exceptio q̃ñ tollat ipso iure actionẽ, & q̃ñ obligationẽ. in. l. iulianus verũ. numero. 34. ff. de condi. indeb. fo. 64.

2 Exceptio pemptoria, ꝙ nõ possit opponi post sñiam, vel post iusiurã. ĩ. l. si duo patroni. §. si qs iurauerit. nu. 4. ff. de iureiuran. fo. 28.

Index singularium materiarum.

2 Exceptio iusiurandi, quòd impediat litis ingressum. & quando non requirit altiorem ĩdaginẽ.in.l.nã postea.n.1.5.&.9.ff.de iureiu. f.25.
Exceptio quæ solet impedire litis contesta. quòd non impediat, qñ requirit altiorem indaginẽ.ibi.nu.2.&.8 ff.de iureiuran.fo.25.
Exceptio ex iureiuran.oritur.ibi.nu.3.

5 Exceptio inuentarij, & ne quis conueniatur ultra quàm facere possit: quòd possit opponi post sententiam: ita etiam omnis exceptio, q̃ non venit ad rescissionem sententiæ.in.l.cum fideicommissum. ff.de confessis.nume.1.fo.134.

5 Exceptio præscriptionis, quando impediat litis ingressum.in.l.vsucapio.numero.3.ff.pro suo.fo.116.

2 Exceptio rei iudicatæ, quòd sit exceptio iuris & non facti.in.l.nunc videndum.nume.13.ff.de condi.indebi.fo.48.

5 Exceptio opposita cõtra personam iudicis, vel actoris, ante oĩa ĩ initio est examinanda.in.l.vsucapio.nu.5.ff.pro suo.fol.116.

5 Exceptio incontinenti dicitur posse probari, si expedit in tanto tẽpore in quo executio fieret. in.l.si se non obtulit.§. condemnatum. nume.4.ff.de re iud.fo.118.

8 Exceptio contra iudicẽ qualiter debeat formari. in.l.si arbiter.nu.4.C.de sen.& interlo.om.iud.fo.68.

5 Exceptio nullitatis, quòd impediat executionem sententiæ, quando ab opponente nihil est probatum.in.l.si se non obtulit.§.condẽnatũ ff.de re iudi.fo.117.
Et exceptio nullitatis impedit executionem sententiæ, si quod est ꝓbandũ, poss et incõtinenti probari: aliâs secus.ibi.n.2.f.118.

8 Exceptio falsi quanto tempore tollatur.in.l.querela.nu.1.C.ad legẽ. cornel.de falsis.fo.125.

8 Exceptio adhęrens rei, quę competit reo competit etiã fideiussori.in l.lysias.n.2.C.de fideius.& manda.fo.114.
Exceptio eorũ quę tacitè insunt nihil operatur.ibi.in.l.nõ rectè.n.3.

8 Exceptio competens principali: porrigitur ad fideiussorem contra principalem, nisi personæ cohæreat.in.l.sancimus.nu.1.&.6.C.de exe. rei iudi.fo.79.

8 Exceptio competẽs vni & correis debendi, quando porrigatur ad alterum.in auth.hoc ita.nu.66.C.de duo.re.stipu.fo.114.

8 Exceptio peremptoria potest opponi vsq; ad sententiã.in.l.peremptorias.nu.1.&.3.C.sen.rescin.non poss.fo.76.
Et si omittatur, non propter hoc sententia est nulla, nisi rescindat̃ per appellationem, vel restitutionem.ibi.nume.2.
Et exceptionẽ si opposui, & ĩ ea succubui, an illud idem possim post in iudicio deducere, per modum actionis.ibi.nu.4.

8 Exceptio nullitatis potest opponi post sentẽtiã.in.l.j.nu.2.C. de executione rei iud.fo.79.

6 Exceptionem lenocinij post nomen receptum inter reos, vxor & extraneus non ex æquo opponunt.in.l.ex leg.iulia.§.si publi.ff.ad leg. iul.de adul.& stup.nu.1.fo.167.

2 Exceptione legitima qui se tueri potest quòd non sit in mora.in.l. lecta.nu.4.ff.de rebus credi.fo.21.

8 Exceptione si sum tutus contra creditorem possum implorare officiũ iudicis, vt sibi imponatur silentium.in.l.si pater.nu.1.qui bonĩ.cede.poss.fo.91.

2 Exceptionem ne exigatur, nisi inquãtum facere potest, an qui dotis non per errorẽ promittit, opponere queat.in.l.ꝙ nomine.nu.1.ff. de condi.inde.fo.50.

5 Exceptionem merè competentem domino opponit ꝓcurator et defensor.in.l.si cum procuratore.ff.de re iud.nu.1.fo.125.
Exceptio competens marito ne conueniatur vltra, quàm facere possit, competit eius hęredibus, si sunt eiusdem matrimonij.ibi.nu.3.

2 Exceptionem doli tutus & soluens, quando repetat in.l.damus.nume.4.ff.de condi.inde.fo.61.

7 Exceptionum quę sit perpetua.in.l.sancimus..nu.1.C.in quibus cau. in integ.resti.non est necessa.fo.98.
Et exceptio non muneratæ pecuniæ causatur ex facto vel non facto.ibi.nume.2.

4 Exceptionem si habeo contra te, an & quando possum petere contra te, vt me liberes pacto vel acceptilatione.in.l.liberationem.§.nũc de effectu.nu.2.ff.de libera.lega.fo.97.

8 Exceptionem aliquam proponẽs vel replicationem dilatoriam, vt differatur iudicium, debet condẽnari in expensis, & damnis, quæ ꝓbantur iudici.in.l.nõ ignoret.n.1.&.3.C.de fruc.& litiũ expeñ.f.77.
In his verò quæ non probantur iudici, vt in expensis factis in hospitio, vel aduocatis, seu notarijs: iudex ex officio suo cõdemnat, considerata quantitate postulatorum, & temporis prolixitate.ibi.nu.3.

7 Exceptio merè odiosa quæ dicatur.in.l.cũ te non solũ.nu.3.C.de his quæ vi metusue cã gest.sunt.fo.89.
Exceptio metus est odiosa respectu metũ inferẽtis: & respectu passi est fauorabilis.ibi.nu.4.
Exceptio contra asserentem se spoliatum metu, cõpetit, sed non cõpetit quando agit possessorio.ibi.nu.12.

6 Exceptiones oẽs contra iudicem inquirentem possunt opponi quæ possunt opponi contra accusatorem, præter exceptionem: quia habet magistratum: & ꝙ habeat plures reos delatos.in.l.ex leg.iulia.§. si publico.ff. ad leg.iul. de adult.& stup.nume.14.fo.167.

8 Exceptiones opposite post sententiam contra actionẽ primã, & alię quæ pñt incõtinenti probari, impediunt executionẽ sententię.ĩ.l.iudicati.nu.1.C.si ex fal.testi.fo.80.
Exceptiones formãdi cõtra executionẽ sententiæ practica.ibi.nu.2.
Exceptiones an sint in scriptis proponendæ.remissiuè.nu.7.f.48.

1 Exceptiones legitimæ parti competentes, nõ tollũtur per sententiã in cuius prolationũ non requiritur partis citatio.in.l.nec quicquam §.vbi decretũ.ij.nume.3.ff.de offi.procõ.& leg.fo.38.

6 Exceptiones peremptorię, in criminalibus quando possint opponi vsq; ad sententiam.in.l.si maritus.§.pręscriptione, ff.ad leg.iul.de adult.& stup.nume.1.fo.172.

2 Exceptionis quænã sit cã, ad hoc vt creditor exceptione teneatur, prius scire expedit.in.l.sed si ego.nu.1.ff.ad senatuscõ.velleia..f.100.

2 Exceptionem vt consequamur, quòd non referat à quo fiat dummodo fiat.remissiuè.in leg.dedi tibi.§.si quis quasi.numero.3.ff.de condi.cau.data.fo.41.

2 Exceptiones inhonestæ quæ dicantur.in.l.idemq;.§.generaliter.nu.1.ff.mandati vel contra.fo.108.

2 Exceptionem quilibet habens, potest etiam si non conueniatur, implorare officium iudicis, ne molestetur ab aduersario.ĩ.l.si societatem §.arbitratorũ eñ.nu.18.ff.pro socio.fo.114.

2 Exceptiones duæ contrariæ quòd possunt opponi in eodẽ iudicio licet grauante onere probandi.in.l.cũ de indebito.nu.2.ff.de naut.fœnore.fo.151.

5 Exceptiones plures contrarias quando quis proponere possit. in l. nemo prohibetur.ff.de excep.seu præs.& præiud.nume.2. fol.169.

1 Exceptiões ꝓcuratoriæ tã ex persona cõstituentis quã constituti qñ opponi possunt.in.l.pomponius.§.ratihabitiõis. n.1.ff.de ꝓc.f.108.

7 Exceptiones, quę proponuntur contra testes, non impediunt eorũ examinationẽ.in.l.si testis.nume.3.7.&.9.C.de test.fo.151.

5 Exceptiones in interdictum quod vi aut clam.competunt quatuor. in.l.prætor ait.§.ij.ff.ꝙ vi, aut clam.nu.2.fo.162.

7 Exceptioni non mune.pecu.an possit quis renuntiare. in.l.si ex cautione.nu.4.C.de non nume.pe.fo.163.

2 Exceptionẽ habere aliud est & aliud habere posse.in.l.qui ob rem. nume.2.ff.de condi.indebi.fo.56.

6 Exceptioni foci, quod non videatur renunciatum per satisdationẽ iudicatum solui præstitam.in.l.vir bonus.ff.iudicatũ sol.nu.4.f.111.
Exceptiones contra personas testium, iudex potest facere, quòd añ publicationem probetur.in.§.si quis verò.num.8.ĩ aut̃.de tes.f.44.
Exceptiones contra personas testiũ, quo tẽpore obijciantur? & etiã contra eorũ dicta.ibidem.nu.5.& .8.

1 Excessus recognoscibilis communiter ex aspectu in probatione ætatis quis sit? in.l.de ętate.nu.10.ff. de min. xxv.an.fo.138.

6 Excipere de crimine ꝙ quis non possit contra electum: sed debet eũ accusare.in.l.rescript.§.j.ff de mun.& ho.nu.1.fol.245.

7 Excipere contra testem, ꝙ sit particeps criminis, qũo debeamus.ĩ.l. quoniam.nu.4.C.de testi.fo.151.

1 Excipiendo quis facit controuersiam.in.l.non solũ.§.si status.nume.1.ff.de procu.fo.108.

8 Excipiendo, an quis possit contraria allegare? remissiuè.in.l.j.n.6.C. de furt.& seruo corrup.fo.3.

5 Excipiens, qñ approbat exceptionẽ suam clarè, ĩ dubio succumbit.ĩ l.nõ solũ.§.sed vt non probari.nu.4.ff.de noui.ope.nun.fo.16.

7 Excipiendo titiũ occisum per me de mense maij, fuisse bannitũ. si id probo, delictũ præsumit̃ cõmissum tpe, quo poterat ĩpunè cõmitti. in.l.matrẽ.nu.5.C.de proba.fo.145.

8 Excipiens contra testẽ, quod sit infamis, debet addere causam, quare sit infamis.in.l.testib.nu.7.C.de testa.& quẽadmod.testa.ord.f.16.

6 Excipiẽs contra aliquẽ ꝙ erat excõicatus, & ipse dixit se absolutũ, an ex hoc dicat̃ fũdata ei⁹ ĩtẽtio.ĩ.l.decẽ sti.ff.de ver.ob.n.5.&.7.f.45.

4 Excipiens locũ non tutum. tenet̃ causam inserere.in.l. recusare.§.si quis.nu.3.ff.ad senatusconsul.fo.145.

5 Excipiẽs negatiuè debet ꝓbare, si negatiua est ꝓbabilis, & p̃sũptio sit.ĩ.l.agere ẽt.ff.de excep.seu p̃scrip.& præiud.nu.13.fo.167.
Excipiẽs cõtra actorẽ de aliquo crimine, qñ debet locum & tempus criminis in exceptione apponere.ibi.nu.8.

4 Excipiens obscurè succumbit.in.l.titię textores.n.1.ff.de leg.j.fo.12.

5 Itẽ excipi cõtra agẽtẽ ad viã, pot ꝙ agat priò rei vẽdi.&.ꝙ super illa primo procedat̃.in.l.fundũ titianũ.ff.de excep.&.p̃iu.nu.7.fol.170.

6 Excipiẽs de pręsumptionibus erroris, videtur errorẽ allegare.in.l.si adulteriũ.ff.ad leg.iul.de adul.& stup.nu.15.fol.176.

3 Excipiẽs post sñiam, debet excipere ne cõueniatur vltraquã facere possit ĩ.l.ex diuerso.§.si in iudicio.nu.12.ff.soluto matrimo.fo.13.

8 Excipiẽs, intẽtionẽ, aduersam fateri nõ vr̃, ĩ.l.si qdẽ.n.1.C.de exac.seu pręscrip.fo.109.

5 Excipiens an fateri videatur?in.l.non vtique.ff.de exce.ſeu præſcri.& præiud.nu.3.folio.169.

1 Excipiens ineptè ſuccumbit:ſicut qui ineptè agit.in.l.ſi quis libertatem.nu.7.ff.de peti.hære.fo.166.

6 Excipiens de crimine an ponat diem & locum?remiſsiuè.& an teneatur ſe inſcribere.in.l.ex lege iulia.§.ſi publico.ff.ad leg.iul.de adul.& ſtup.numero.22.fo.167.

5 Excipiens ſi ſuccubuit,quando poſsit agere:& ei non obſtet exceptio rei iudicatę?in.l.duobus diuerſis.ff.de excep.rei iudi.n.1.f.174.

5 Excipi de iure tertij quando poſsit?in.l.qui cum hęrede.ff.de exce.rei iud.numero.1.fo.171.

1 **Excludens** fraudem non dicitur fraudem facere.in.l.cum pater.§.titio fratri.nu.3.ff.de lega.ij.fo.46.

3 **Excluſus** qui non facit partem,an habeatur pro mortuo.ī l.pater filium.nu.13.ff.de inoff.teſt.fo.162.

4 Excluſus ab hæreditate per beneficiū reſtitutionis in integrū:licet remaneat hæres de iure ciuili: tamen non impedit quin alius ſit hæres de iure ciuili.in.l.j.§.ſi quis adita.nu.1.ff.ad ſenatuſc.trebelli.fo.188.

4 Excluſus à contratab.qui poteſt petere reſtitutionem,an debeat expectare antequam petatur ſecundum tabul.in.l.æquiſsimum.nu.5.ff.de bono.poſſeſ.ſecundum tabul.fo.181.

3 Excluſus ſi quis eſt primum à ſucceſsione propter negligentiā petendi,ſecundus non habet neceſſe petere tutorem.in.l.ſi minores.num.7.ff.qui petant tutores.fo.57.

7 **Excommunicatio** nō pōt dici exiliū.ī.l.placet.n.5.C.de ſacroſan.eccleſ.fo.14.
Et excōicationis exceptio poteſt opponi in foro ciuili.ibidē.nu.4.

1 Excommunicati interdicti non poſſunt habere ſtatuta.ī.l.omnes populi.numero.13.ff.de iuſti.et iure.fo.10.

6 Excōmunicatio non dicitur pœna capitalis,ſed medicinalis.in.l.publicorum.ff.de pub.iud.nu.7.fo.149.

1 Excōmunicatꝰ qui appellauit,& neglexit proſeq,an dicatur retro ī famis?remiſsiuè.in.l.furti.§.ſed ſi furti.n.6.ff.de ijs q no.infa.f.99.

1 Excōmunicatus vbiq; eſt excōicatus in.l.ex ea cauſa.numero.2.ff.de poſtulando.folio.98.

5 Excommunicatus non poteſt compenſationem opponere.in.l.amplius non peti.ff.rem rat.habe.nu.8.fo.114.

4 Excommunicatus poteſt eſſe arbitrator.in.l.cum pater filios.§.hæreditatem.nu.1.ff.de lega.ij.fo.44.

3 Excommunicatus ꝙ poſsit facere teſtamentum.in.l.ſi quæramus.n.9.ff.de teſt.& qui teſt.fa.poſ.fo.97.
Excommunicatio,eſt ſeparatio à corpore Chriſti,& ab ingreſſu eccleſiæ.in.§.omnibus.nume.2.in auth.de ſanctiſ.epiſco.fo.60.
Excommunicatio,ſiue iuſta,ſiue iniuſta,timenda eſt.ibidem.nu.3.
Excōmunicatio,an poſsit in foro ſeculari opponi?remiſsiuè.ibi.n.4.
Excōmunicatus an poſsit teſtari?remiſsiuè.ibi.n.5.

6 Excommunicatus ꝙ poſsit eſſe arbitrator.in.l.illa verba.ff.de ver.& re.ſignifi.nu.1.fo.256.

6 Excōicatus an poſsit inſtrumenta conficere?remiſsiuè ad Canoniſt.in.l.eadem.§.j.ff.ad leg.iul.repetunda.nume.5.fo.187.

6 Excommunicatus opponit contra accuſantem,ꝙ eſt excommunicatus.& cōtra eū nō pōt de excōicatione replicari.in.l.ſeruos.ff.de accuſa.& inſcrip.nu.3.fo.158.

Excōicatus contra excōicatum,an admittaꝛ? remiſsiuè.in.§.ſancimꝰ.nume.10.in auth.de teſtib.fo.41.

5 Excōicatus,vel bannitus pluribus excōicationibus,vel bannis:an debeat pluribꝰ abſolui,vel ſufficiat vna.in.l.de pupillo.§.ſi in pluribꝰ.nume.3.ff.de noui ope.nuntia.fo.14.
Et excōicatus ſemel poteſt iterum excōicari.ibidem.

1 Excōicatus an poſsit eſſe arbiter vel arbitrator?remiſsiuè.in.l.pediꝰ.nu.1.de recept.arbi.fo.146.

7 Excōicatus ex cā hæreſis,vel ſi per annū ſtat in excōicatione,ꝙ eſt infamis.in auth.credentes.nu.1.C.de epiſ.& cle.fo.30.
Excōicatus quando poſsit teſtm̄ cōdere,& quando inſtrumentum cōficere.ibi.nume.2.&.3.

5 Excōicatus,vel bānitus,q nō pōt agere,qn̄ poterit petere reuocari remiſsionē,vel tenutā datā contra ſe:vbi ꝙ poterit,ſi hoc venit in conſequētiā.in.l.de pupillo.§.ſi procurator.nu.2.ff.de no.ope.nū.fo.15.

5 Excōicatus admittitur ad defenſionem neceſſariam,non voluntariā.in.l.de pupillo.§.ſeruo.nu.3.ff.de no.ope.nun.fo.10.

1 Excōicatus licet non audiaꝛ agendo,tamē auditur excipiendo in.l.libertus.nume.1.ff.de in ius voc.fo.58.

1 Excōicatus opponit exceptionem compenſationis.ibidem.nu.eod.

8 Excōicatus ab aliquo iudice,ſi appellauit,an deſinat eſſe excōicatus.in.l.& ſi priuatorū.nu.3.C.ſi à nō cōpet.iudi.in eſſe dica.fo.75.

4 **Excuſans** ſe à teſtamētaria tutela,nō repelliꝛ à ſubſtitutiōe pupillari.in.l.poſt legatum.§.amittere.n.1.ff.de his quib.vt indig.folio.111.

1 Excuſari à vitio naturali quando quis dicatur.in.l.ſi ſeruus.num.1.ff.ad leg.aquil.fo.192.

1 Excuſatio rei in criminali cauſa abſentis,quid pręſtet.in.l.ſeruū q̄q; §.publice.nu.7.ff.de procu.fo.106.

3 Excuſatio tutoris an ſit ī ſcriptis ꝓponēda.in.l.ſcire oppor.§.oportet.nu.1.ff.de excu.tut.fo.84.
Excuſationi quā quis habet ꝓpter maiorē ętatē,renuntiare pōt,ſecus quando propter minorem.in.l.cū decurionatus.nu.1.C.de decurio.& eorum filijs.lib.10.fo.19.

3 Excuſationis cauſa ſi nō finitur in tēpore,& ſtetit per iudicē,an currat tp̄s?remiſsiuè.in.l.ſi cū ipſe.n.1.ff.de excuſa.tuto.fo.88.

3 Excuſationes duę ſi allegētur,vna iuſta,alia iniuſta & lata ſit ſn̄ia ex iniuſta,quòd ſn̄ia non valet.in.l.qui teſt.§.item quæro.nu.1.ff.de excu.tuto.fo.87.

6 Excuſatio omnis nititur æquitate, quæ infringit rigorem iuris.in.l.oīs excuſatio.ff.de vaca.& excuſa.mune.nu.1.fo.246.

5 Excuſatio num illi iuſta ſit,qui non appellauit,ſi dicat,ꝙ ideo nō appellauit,quia iudex ſolebat appellantibus quæſtiones inferre.in.l.ꝑtor ait.§.ſi quis tamen.ff.quod vi,aut clam.num.1.fo.163.

6 Excuſare non modò non poteſt,qui deſtitit ab accuſando,ſed q deſtitit à poſeſsione,qua profeſſus ſe accuſaturum:& vir non lucratur dotē niſi ſe ſubſcribat.in.l.miles.§.ſocer.ff.ad leg.iul.de adul.& ſtup.n.1.&.2.fo.170.

6 Excuſator comparens pro accuſato quas excuſationes adferre poſſit.in.l.accuſare §.j.ff.de publ.iud.nu.16.&.8.fo.154.
Item proponēs exceptionē excōicatiōis debet habere mādatū.ibid.

3 Excuſatus à muneribus propter morbum,quando dicaꝛ ꝑpetuò excuſatus.in.l.ſi cū dotem.§.ſi maritus.nu.2.ff.ſolu.mat.fo.16.

8 **Excuſsio** bonorum rei principalis,qualiter fiat.in.leg.perſecutione.nu.6.C.de pig.fo.103.
Et an ſit neceſſe, quòd iudex promittat exceptionem legitimè fore factam.ibi numero.7.folio.104.

7 Excuſsio debitoris mei,cōtra nomē debitoris mei debitoris non eſt neceſſaria.ī.l.nomē q̄q;.n.8.C.quę res pig.oblig.poſ.vel nō.fo.105.
Excuſsio,ꝙ fiat cōtra principalē an̄,q̄ agaꝛ cōtra fideiuſſores.ī.l.ſi cūte.nu.1.C.de decurio.& eorū filijs.lib.10.fol.18.

2 Excuſsio principalis,ꝙ nō reqraꝛ,qn̄ creditor agit contra nomē ſibi obligatū.in.l.reg.§.cū pignore.numero.4.ff.de pigno.fol.138.

1 Excuſsio quando agiꝛ vigore huiꝰ ędicti,cōtra tertiū poſſeſſorē,nō fit.ī.l.oībꝰ.nu.2.ff.de alie.iud.mutan.cauſ.fact.folio.145.
Excuſsio cōtra prīcipalē,qualiꝛ fiat.ī.§.ſed neq;.n.8.ī auꝛ.de fid.f.9.
Excuſsio de qua hic,ꝙ etiam fieri debeat qn̄ agiꝛ reuocatoria,ad reuocandū alienata in fraudem per debitorem obligatum obligatione perſonali tantum.ibidem.nume.16.

2 Excuſsio ꝙ nō fiat qn̄ certū & notoriū eſt principalē nō eſſe ſoluendo,vel ipſum nō facilem ad cōueniēdū.ī.l.ſi ego.n.1.ff.de re.cre.f.23.

2 Excuſsionē nō fieri,vbi ex creditoribꝰ vnꝰ hypothecaria cōueniꝛ.ī l.mulier.n.1.ff.qui po.in pig.hab.fo.143.

1 **Executio** iudicati contra procuratorē fit qn̄ fuit cōdemnatus in expēſis ob inobedientiā vel propter calūniam.in.l.plautius.nu.1.ff.de procu.fo.110.

4 Executio pendēte reductiōe ad arbitriū boni viri,ꝑ cōdēnatū ī maiori,an fiet per cōdēnatū ī minori?dubitat.in.l.Iulianꝰ.nu.5.ff.de conditio.& demonſt.fo.125.

1 Executio alicuius diſpoſitionis,ſemper eſt facti.in.l.de quibus.ij.nu.3.ff.de leg.& ſena.fo.19.

7 Executio ſi fuit demandata per iudicem,ꝗ qn̄ pereat finito eius offō.in.l.ſi ex falſis.nu.13.C.de tranſactio.fo.73.

8 Executioni ſententiam,à qua eſt appellatū quis mandet.in.l.præcipimus.verſi.officijs.nu.1.C.de ap.fo.85.

3 Executio ſn̄ię latę cōtra principalē,ꝙ poſsit ferri contra eū in quem poſſeſsio dolo eſt trāſlata.ī.l.hoc ędicto.§.neceſſario.numero.4.ff.ſi ven.nomine.folio.45.

5 Executio qn̄ eſt ſup actione reali,ante quàm fuit,fit præceptum de reſtituendo rem in.l.à diuo pio.§.ij.ff.de re iud.nume.3.fo.122.
Executio fit ꝓ parte non citata,vel quia citata,vbi non debeat citari vel erat erratū,appellari poteſt.ibi.nu.4.
Executio qn̄ fit,ſeruari debet ordo:qa primò debet capi,ꝙ minus nocet debitori,& tam ī mobilibus,quā ī immobilibus.ibi.nu.5.
Executio poſtq̄ eſt facta in immnobilibus,non repertis mobilibus,licet pars ſit parata oſtendere ꝙ mobilia reperiantur, executio non erit nulla,niſi creditor fuerit in dolo.ibi.nu.9.

5 Executione commiſſa an videatur eſſe commiſſa cognitio?in.l.à diuo pio.ff.de re iud.nu.3.fo.121.
Executiōe ꝑ ſupiorē nulla cognitiōe p̄cedēte cāę demādata,vr̄ mādata cognitio p̄cū.Et cōmiſſa executiōe,vr̄ cōmiſ.eiꝰ p̄ambulū.ibi.n.4.
Executio ſi cōmittiꝛ ī auxiliū iuriſdictiōis,poſt latā ſn̄iam,videꝛ cōmiſſa cognitio circa res,in quibus fieri debet,ibi.nu.6.
Executio commiſſa poſt latā ſn̄iam, & ſup exceptione cognitione habita,nō diciꝛ cōmiſſa cognitio.ſed mera executio.ibi.num.10.
Executio an poſsit demādari ab alio,q̄ à principe,vl̄ eiꝰ delegato ꝙ miſsio de facto nō,ſ; cognitio & ꝓnūciatio de exeq̄ndo,ſic.ibi.n.71.

Index singularium materiarum.

4 Executio pro debito publico primò fit in persona, secundò, in bonis.in.l.nemo.nume.3.C.exacto.tribu.lib.10.fo.14.

1 Executio sniæ vel instrumēti cū petitur non pōt peti cōpromissum fieri vigore statuti dicētis ꝙ quęstiones cōpromittātur & quādo. in l.post rem numero.2.&.4.ff.de transact.folio.96.

5 Executio snię, q̄ n̄ requirit cāę cognitionē, pōt fieri die feriata ob hominū necessitatē.in.l.j.§.nūtiatio.nume.20.ff.de noui opis nūti.fo.6.

Et ob hoīm necessitatē examinari possunt testes die feriata.ibidem.

Executio, si non potest fieri in rebus præsentis, ꝙ fieri possint in rebus absentis: & qualiter hoc intelligatur?in.§.si verò alter.numero.1.&.8.in authenti, vt omnes obe.iudi.pro.folio.38.

Executio vltimarū voluntatum pertinet ad epm, & ad ciuilē iudicē. in.§.si quis ædifica.nume.1.in authen.de eccle.titu.fo.56.

5 Executio nō impeditur per priuilegium ciuitatis minoris ętatis, nec rerum ecclesiæ.& quando per priuilegium fundi dotalis.in.l.à diuo pio.§.exequuntur itaque.ff.de re iud.numero.1.fo.123.

5 Executio sententiæ ꝙ impediatur ratione iuris possessionis.in.l.à diuo pio.§.si super rebus.ff.de re iud.numero.6.fo.123.

Executio sententię quòd impediatur, si contradictor probat se possidere, licet actor probet reum dolo desiisse possidere.ibi.numero.7.

Executio ꝙ possit fieri ratione dominij, quod reus habet in re, quam ali⁹ possidet, & confitetur verum dominium.ibi.nume.8.

6 Executio potest fieri in causis capitalibus intra decem dies, q̄ dantur ad appellandum.remis.in.l.nō tantum.ff.de app.& re.nu.3.fo.216.

Executio sententiæ latæ contra principalē, ꝙ fiat contra fideiussorē de iudicio sisti, si stipulatio sit facta in iudicio, & nisi steterit tempore debito, sec⁹ si ꝑ sniam.ī.l.ī stipulatiōe.ff.iudica.sol.n.3.&.6.f.107.

6 Executio facti nō pōt fieri intra terminū datū ad appellādū: iuris tn̄ sic.in.l.appellatione.ff.nil.no.ap.pen.numero.2.folio.227.

6 Executio sententię capitalis ꝙ non possit fieri intra decem.dies, qui dātur ad appellandū.in.l.si qua pœna.ff.de ver.& rer.sig.n.2.f.260.

2 Executio in bonis cōdēnati in centū, si nō soluerit intra decem dies. amputetur sibi pes non possit fieri.in.l.cum duobus.§. idem respōdet socius.numero.2.ff.pro soc.folio.112.

7 Executio sententię potest fieri in dieb⁹ feriatis, si vtilitatem hominū. in.l.omnes.numero.1.C.de ferijs.folio.116.

7 Executio sententiæ, an fiat contra fideiussorem.remissiuè. numero.

3 3.de his qui ad ecc.confugiunt.folio.31.

7 Executio contra nomina debitorū, quomodo fiet.in.l.si in causa.nu 3.C.quando fisc.vel priua.fo.140.

1 Executio non fit in procuratorem nisi succedat.in.l.si quis.numero. 2.ff.de procu.folio.105.

8 Executio in re quando fieri non potest, fit in æstimatione.in.l.si longis.numero.2.C.de execu.rei iudic.fo.79.

2 Executio contra non cauentem qui cauere debebat, statim fiet. in.l. si dupla.numero.1.ff.de euictionibus.folio.146.

5 Executio snię d3 fieri ꝑ executorē: pt tn̄ iudex dare licētiā parti.vt ꝑ se exequat.in.l.miles.§.qui iudicati.numero.1.ff.de re.iudi.folio.119.

Executio sniæ latę sup seruitutibus realibus, qualiter fiat.ibi.nu.4.

Executio, quòd requiratur, quando pronunciatur pro parte, vel domino, contra detinentem filium, vel seruum.ibidem.numero.7.

5 Executio snię expensarum litis factę cum tutore, q̄n cōtra ipsū tutorē, & q̄n cōtra pupillū.in.l.si se nō obtulit.nu.1.ff.de re iudic.fo.117.

Executio expensarum litis factę cum procuratore. an fiet in ipsum procuratorem, vel dominum.ibidem.numero.2.

8 Executio q̄n fit ī eadem re de q̄ est iudicatū.non requirit citatio partis.in.l.meminerint.nume.6.C.vnde vi.folio.85.

6 Executio instrumētorū non fit cōtra hæredes, intra tempus cōficiendi iuētarij.in.l.scimus.§.donec tamē.nume.1.C.de iur.delibe.fol.34.

5 Executio non impeditur per priuilegiū ciuitatis, minoris ętatis, nec rerum ecclesiæ: & quando per priuilegium fundi dotalis.in.l.à diuo pio.§.exequuntur itaque.nume.1.ff.de re iudicata.folio.123.

Executio snię ꝙ īpediatur rōne iuris possessio.ibi.n.6.§.si sup re.n.6.

Executio sententiæ, quòd impediatur, si contradictor probat se possidere, licet actor probet reū dolo desiisse possidere.ibidem.nu.7.

Executio, quod possit fieri ratione dominij, quòd reus habitet in re, q̄ alius possidet, & confitetur verum dominium.ibidem.numero.8.

5 Executio, q̄n fit super actione reali anteq̄ fiat, fiat pręceptū de restitudo rem.in.l.à diuo pio.§.in venditione.nume.3.ff.de re iu.fol.123.

Executio, si fit parte non citata, vel quia citata vbi non debeat citari, vel erat erratum appellari potest.ibidem.numero.4.

Executio q̄n fit, seruari debet ordo: quia primò capi debet quod minus nocet debitori: & tam in mobilibus, quàm immobilibus.ibi.n.5.

Et executione facta ī immobilibus, non repertis mobilib⁹, licet pars sit parata ostendere, quòd mobilia reperiantur, executio nō erit nulla: nisi creditor fuerit in dolo.ibidem.nu.9. Et si capitur persona condēnati, pro executione, & sit coact⁹ soluere quid tum?remissiuè.ibi.nu.6. Et est cautela, ꝙ ī cōmisiōe, & relatiōe executiōis ponat incipiēdo prīo à dānosis.ibi.nu.8. Et an cōmisione de exeq̄ndo, potest appellari, si in ea non dicatur incipiēdo primo à minus dānosis.ibidē.

Executione commissa, an videatur esse cōmissa cognitio.in.l. à diuo pio.numero.3.ff.de re iudicata.fo.121.

Executione per superiorem nulla præcedente causę cognitione mādata, videtur mādata cognitio precū.ibi.nu.4. Et cōmissa executiōe videt̄ cōmissum pambulū ipsi⁹.ibi. Et cognitū de cā vbi primū est, et in defectū iurisdictiōis lex cōmittit alicui executionē: talis executor sine dubio habet oēm cognitionē, quæ requirit̄ in executiōe.ibi.n.5.

Executio si cōmittit̄ ī auxiliū iurisdictionis post latā sniam, videt̄ cōmissa cognitio circa res, in quibus fieri debet.ibidem.numero.6.

Executio cōmissa post latā sniam, & cognitiōe habita sup exceptione nō dicit̄ cōmissa cognitio, sed mera executio.ibi.nume.10.fo.122.

Executio, an possit demādari ab alio q̄ à principe, vel eius delegato ꝙ missio de facto n̄: s3 cognitio et ꝓnūtiatio de exeq̄ndo.sic.ibi.n.17.

2 Executionem sententiæ ad rem venditam petens, nō possum opponere in executione de pretio.in.l.si duo patroni.§.si quis iurauerit. numero.3.ff.de iureiurand.fo.28.

1 Executione commissa an videatur cōmissa cognitio.in.l.qui procuratorem numero.2.ff.de procu.folio.110.

7 Executione mandata, videtur esse mandata cognitio .in.l.& si non. numero.1.C.si contra ius vel vti.publ.folio.40.

4 Executor testamēti.q̄n cogat̄ illud facere.in.l.ī arbitrium. numero.7.ff.de lega.secundò.folio.30.

4 Executor dati⁹ tenetur satisdare, & quibus casibus teneatur testamētarius.in.l.solent.numero.3.de alimen.& ciba.lega.folio.88.

4 Executor ꝙ cogatur exequi actione ex testamento, quando ei aliq̄d relictum est & officio iudicis si nihil.ibidem.numero.8.

4 Executor non conuenitur à legatarijs.ibidem.numero.6.fol.32.

4 Executor an cogatur acceptare officium?remissiuè.ibidem.num.7.

4 Executor in casibus in quibus habet actionem contra hæredem ad petendum legata, quam actionem habeat.ibidem.n.3.fol.31.

4 Executor testamenti potest à legatarijs conueniri.in.l. si à pluribus. numero.1.ff.de legatis primò.folio.26.

Executor quòd teneatur cauere.ibidem.numero.2.

4 Executor, cui fuit legatum relictū nō pt repudiare legatū, vt euitet onus satisda.& executionē acceptare.ī.l.neminē.n.1.ff.de le.ij.fo.30.

8 Executor an habeat actionē, cū heres præuenit', soluendo legata ad pias causas.in.l.cum quidam.nu.1.C.de fideicommiss.lib.folio.58.

4 Executor dicitur qui habet nudum ministerium facti.in.l.cum quidam.nume.11.ff.de lega.secundò.folio.33.

4 Executor cōtra herędē, nō habet actionē ad petēda legata, q̄rum executio est sibi cōmissa: nisi q̄n relinqutur ad pias cās, & pro alimentis. in.l.si quis titio.numero.2.ff.de legatis secundo.fo.31.

3 Executor datus ī testō cui fuit factum relictū, si nō vult esse tutor, an perdat legatum.in.l.nesennius.nu.2.ff.de excu.tuto.folio.87.

4 Executor deputatus ad distribuēdū, si efficit̄ paup tenet̄ satis.ēt si est effect⁹ paup post mortē.in.l.liberto suo.§.largius.nu.1.ff.de ann.leg. folio.70.

4 Executor testamentarius non satisdat.ibidem.numero.2.

3 Executor vel tutor pro satisfaciendo ęre alieno, debet vendere rem hęreditariā deteriorem nō meliorē.ī.l.ĩpatoris.n.6.ff.de reb.eo.f.94.

4 Executor nō debet pecuniā petere anteq̄ cōditio legati extiterit.ī.l. quidā testamēto.§.si scriptus.numero.1.ff.de legatis.primò.fol.25.

8 Executores rogati post mortē hr̄dis distribuere bōa iter paupes: ꝙ n̄ poterīt hr̄de viuēte, paupes eligere.ī.l.post mortē.n.2.C.de fid.f.44.

4 Executor testamētari⁹ vl̄is p̄t vēdere res hr̄ditarias: pticularis n̄, nisi sit ei permissum.in.l.alio hęrede.nu.3.ff.de ali.& ciba.lega.fo.89.

Executor vl̄is dicit̄, q̄n paupes Christi sunt instituti.ibi.nu.6.fo.60.

Itē quando testator iussit nullo hærede instituto bona inter pauperes distribui ꝑ suos executores. Et executore particulari dato, & data licentia per testatorem vendendi de bonis suis cum bannimento, & siue vsq; ad integram satisdationē legatorum: talis executor non potuit vēdere nec alienare, nisi adita hęreditate, siue ex testamēto siue ab intestato.ibidem.numero.7.

Executor quia habet potestatem vendendi & alienandi potest permutare, insolutū dationem.et alia facere, vt satisfaciat legatis.ibi.n.11.

Executor agit cōtra hęredes, vt exhibeāt res hęreditarias, vt videat q̄ expediat vendere.ibi.nume.12. Et an executor possit vēdere rē hæreditariā arbitrio suo, vbi an habeat liberā ptātē.aut nō.ibi.n.13.f. 90.

Executor si vēdidit rē magni ptīj ꝑ modico.et si habeat liberā ptātē talis vēditio pōt reuocari.ibi.nu.14. Et q̄n executor vēdit rē hæreditariā vel limitat pretium pro quo vult eam vēdere, etiam si habeat liberam potestatem debet relinquere hæredem.ibidem. numero.16.

Executor testamenti maximè quando habet liberam potestatem ꝙ possit vendere & habere fidem de pretio.ibidem.numero.22.

Executor non potest confiteri se pretium habuisse: & si confitetur debet ostendere se legatarijs satisfecisse.ib.nume.23.

Executor testamenti non conuenitur à legatarijs.ibi.fol.91.nu.26.

4 Executor cui est cōmissa electio inter paupes si eligit aliquē pauperē vt post mortē eius alteri paupi restituat vel det aliq̄d valet talis distributio.in.l.vnū ex familia.§.sed & si fundū.n.2.ff.de lega.ij.fo.41.

Executor

5 Executor super exceptionibus oppositis post sniam, si respiciũt me rita pricipalis causæ ñ cognoscit.in.l.à diuo pio.n.7.ff.dere.iu.f.122.

Executor si super exceptionibus solum respicientibus executionẽ. & quæ non infringunt sententiam, cognoscit.ibidem.numero.8.

Executor super exceptionibus directò impugnantibus sententiam, vt nullitatis, & falsorum instrumentorum, cognoscit: non vt pronũtiet: sed vt ad superiorem referat.ibidem numero.9.

6 Executor à cuius executione appellatur, licet executio per appellationem suspẽdatur: tamen poterit rem super qua facta est executio, si est mobilis, sequestrari facere, & si est immobilis, eius fructus. in. l. ante sententiam.ff.de appel.recip.numero.8.fo.223.

3 Executor qui tenetur voluntatem defuncti exequi de consilio alicuius fratris minoris an possit sine eo facere? remissiuè.in.l.quidam decedens.§.papinianus.n.2.ff.de admi.tuto.fo.59.

3 Executor quod possit vendere quãcunq; possessione.in.l.magis puto.§.item prætor.numero.1.ff.de rebus eorum.fo.79.

5 Executor vltimarum voluntatum, cui data est potestas vendendi nõ transfert dominiũ, nisi præsenti pecunia.ibi.numero.5.

8 Executor quando vendit fundum, an debeat notificare hæredi. in.l. creditor.numero.2.C.de distract.pig.fo.108.

Executor, an pro modico legato possit vendere magnam possessionem.in.l.quandiu.nu.2.ibi.fo.108.

5 Executor vltimarum voluntatum, cui data est potestas vẽdẽdi, non transfert dominium, nisi pr̃esenti pecunia.in.l.à diuo pio.§.sed si emptor.ff.de re iudi.nu.5.fo.124.

1 Executor vendens rẽ non promittit de euictione sed iudex decernit actionem.in.l.qui erat.nu.4.ff.familiæ ercis.fo.196.

Executor testamenti quòd possit constitui rector ecclesiæ, qui pro tempore fuerit.in auth.vt deter.sit.nu.cle.nume.9.fo.7.

Executor testamentarius, an cogatur officium executoris suscipere? remissiuè.in auth.vt liceat ma.&.aui.nu.2.fo.52.

5 Executore dato p iudicẽ ad intrandã possessionẽ rei nõ debet qs intrare propria authoritate.in.l.fundi.nu.2.ff.de acqui.pos.fo.95.

Executor, si scit dominum defunctum, hoc non sufficit ad extinguẽdum mandatum.ibi.nu.3.

Executor, cui fuit commissum per iudicem, vt aliquẽ mitteret ĩ possessionẽ iudice defuncto, poterit ipsũ ĩ possessionẽ mittere.ibi.n.4.

4 Executor in testamento cogitur ad acceptãdum officium, post quã agnouit legatũ eidẽ in testamento factũ ĩ.l.à filio.n.4.ff.de ali.& cib. leg.fo.92. Adde Alex.& ibi concor.in consi.iiij.colum.vij.versi.si autem dixerit.in.ij.nota.

4 Executor legatarius non tenetur cauere.in.l.diuus pius.n.1.ff. ad legem falci.folio.141.

4 Executor testamentarius an habeat aliquam actionem? remissiuè.ibidem.numero.4.

4 Executor an bene vel male distribuat quando iuramento probetur & quando per testes.ibidem.numero.5.

4 Executor constitutus à testatore, & quòd si nolit vel non possit esse executor alium constituat.talis cõstitutio an valeat, etiam si esset datus ad pias cãs, nisi relicta essent certa.in.l.quidã relegatus.num.6.ff. de reb.dub.fo.104.Et executoris incerta datio quæ non venit certificanda, non valet.ibidem.numero.8.

4 Executor potest petere quod sibi caueatur.in.l.quidam testamento §.si scriptus.nume.2.ff.de lega.primò.fo.25.

7 Executor legitimus siue testamentarius, habet actiones hereditarias. in.l.si quis ad declinandam.nume.3.C.de epis.& cle.fol.29.

Executor testamentarius, quando pauperes sunt instituti, habetur loco hæredis.ibidem numero.4.

5 Executor super exceptionibus oppositis post sniam, si respiciũt merita principalis causæ, non cognoscit.in.l.à diuo pio.ff.de re iudi.numero.7.folio.121.

Executor super exceptionibus solum respicientibus executionem, & quæ non infringunt sententiam, cognoscit.ibid.nu.8.

Executor super exceptionibus directò impugnantibus sententiam, vt nullitatis, & falsorum instrumentorum, cognoscit, non vt pronunciet: sed vt ad superiorem referat.ibi.nume.9.

4 Executor testamenti quando vendit bona, an hæres requiri debeat? remissiuè.in.l.legatum ciuitati.nu.6.ff.de vsufr.lega.fo.72.

Executor vltimarũ, volũtatũ an teneat cauere? & quomõ nudus minister caueat nuda cautione.ĩ.§.si qs.n.3.auth.de hæred.& fal.fol.3.

3 Executor testamenti datus sub nõie dignitatis quòd eo mortuo successor erit executor.in.l.qui liberis.§.hæc verba.numero.5.ff.de vulga.& pupil.subst.folio.144.

7 Executor qui acceptauit legatum sibi relictum, non potest renunciare officio executoris, & si renunciat repellitur à legato.in.l.post legatum.§.amittere.nu.4.ff.de his quib.vt indig.fo.112.

4 Executori officio iudicis consulitur, in illis casibus in quibus non habet actionẽ.in.l.si quis titio.nume.5.ff.de leg.ij.fo.32.

1 Executori ignorantia non currit tempus.in.l.genero.nume.3.ff.de ijs qui not.infa.folio.100.

1 Executores vltimam voluntatum.an debeãt facere subhastari res? remissiuè.in.l.ait prętor.§.hodie.n.1.ff.de mino.xxv.an.f.133.

4 Executores qualiter possint vendere bona hæreditaria? remissiuè.in l.si quis titio.numero.8.ff.de legatis. secundò.fol.32.

5 Executores plures vltimarum voluntatum qui debent aliquid facere, & volunt commitere vni ex eis, quod ipsi facere tenentur, an possint? remissiuè.in.l.in vẽditione.§.vlti.ff.de bo.au.iud.pos.nu.1.f.138.

Item procurator qui non habet mandatum ad substituendum, quando possit alium substituere? remissiuè.ibidem.

8 Executores vltimarum voluntatum, si cessant in executione p annũ tunc executio ex constitutione epi deuoluitur ad epm.in.l.executorem.nume.1.C.de execu.rei iud.fo.79.

4 Executores testamentarij vendendo transferunt possessionem.in.l. alio hęrede.numero.20.ff.de alimen.& ciba.lega.fo.90.

Executores etiam si habeant liberam potestatem, debent bannimenta facere quando vendunt res hæreditarias.ibi.nume.21.

1 Executores testamentorum an possint cogi ad suscipiendum officiũ. remissiuè.in.l.labeo ait.§.tametsi.nume.1.ff.de recep.arbi.fo.146.

1 Executores in testamento si duo dati sunt, vnus potest contra alium debitorem testatoris agere.in.l.qui proprio.§.si duob⁹.numero.1. ff. de procu.fo.100.

4 **Exempla** principis sequenda sunt.ĩ.l.apud iulianũ.§. vtrũ autem.nme.2.ff.ad senatuscon.fo.146.

7 Exẽpla ex quibus dolus præsumat.in.l.dolum.n.2.C.de dolo.f.92.

Et quando dolus præsumatur.ibid.nu.3.

3 Exemplans aliquod instrumentum: & apponẽs ibi suum signum, tale exemplum plenè probat contra exemplantem. in. l. tabularum. §.si dubitetur.nu.5.ff.quemadmod.test.ape.fo.189.

4 Exemplum si deficit, deficit & exemplatum.in.l.in testamento.nu.1. ff.de cõditio.& demonf.fo.121.

4 **Exemplar** scriptura principalis dicitur, exẽplum scriptura exemplata.in.l.semproni⁹.nume.2.ff. de leg. secundò.fol.36.

1 Exemplum factum manu notarij publici facit fidem.in.l.si quis.§.ptor ait.numero.1.ff.de edendo.folio.78.

3 Exemplum facit fidem contra illum qui illud dat.ĩ.l.tabularũ.§.si dubitetur.numero.5.ff.quemadmo.testa.aperi.fo.189.

1 Exemplum quando potest esse dubium, an alia actio competat. vt detur actio de dolo.in.l.& eleganter.§.non solum.numero.1.ff.de dolo.folio.130.

7 Exemplum probat contra producentem.in.l.si quis in aliquo.nu.1. C.de edendo.fo.47.Et exemplum exempli, quando probet.ibi.numero.10.folio.48.

Et quando datur exemplum vt bene probet.cautela.ibi.num.2.

Exemplum sumptum ab eo, qui fecit originale, probat. ibid.num.3. Adde francis.de aretio.in.C.qui contra.col.ij.de proba.

Exemplum quãdo fit iudicis authoritate, pars citari debet.ibi.n.4.

7 Exemplum exempli an probet.remissiuè.in.l.sancimus.num.1.C.si aduer.rescript.fol.42.

7 Exempli mali, quod causa est permitti non debet.in.l. exemplo.nu. 1.C.de probatio.fo.143.

2 Exemplum, quam probationem faciat.in.l.admonendi.nume.31.ff. de iureiurando.fo.34.

2 Exemplum in quo potest ab initio possessori abesse.in.l. cum fundus.§.seruũ tuũ.nu.3.de rebus creditis.fo.19.

6 Exemplum probat contra eum, qui illud dedit: vel quando est manu eiusdem notarij confectum, vel quando est solenniter publicatũ in.l.in fraudem.§.neq; instrumenta.ff.de iure fis.num.2.fo.233.

5 **Exempta** ecclesia sunt exempti presbyteri, monachi, & perpetuò obligati.in.l.q constitutum.nu.3.ff. de mili.testa.fol.164.

7 Exemptus quòd non dicatur ille, qui habet seruire per substitutũ. in.l.placet.nu.18.C.de sacro.sanct.eccle.fo.15.

1 Exemptus citatus ab ordinario quando necesse habet cõparere.ĩ.l. ex quacunque.ij.nu.9.ff.si quis in ius voca.non.fo.60.

8 **Exequendi** modus, quomodo excedatur.in.l. ab executione.nu.4.C.quorum app.non recep.f.90.

3 Exequendi modus est vt primo pars citetur ad opponendum quare sententia non debet executioni mandari, in.l.defendere. nume.2.ff. de autho.tuto.fo.71.

7 **Exercens** aliquam artem, si conficit libros rationũ, quod teneatur edere parti cum eo contrahenti.in.l.pedipice.la.ij.nume.3.C.de edẽdo.fol.43.

6 Exercens actum alteri mãdatũ sub certo salario, salarium petere põt & actiõe pscriptis verb.ĩ.l.titio.ff.ad muni.& de ico.n.1.&.2.f.242.

6 **Exercitium** obligationis alternatiuæ quando est soluta pars, respectu solutorũ dicitur esse ĩ pendẽti.in.l.stipulationũ.§.& harum omnium.ff.de verb.ob.nu.8.fo.4.

5 Exercitium actionum directarum, an videatur mandari per cessionẽ. in.l.obligationes.ff.de act.& ob.nu.20.fo.178.

Index singularium materiarum.

1 Exercitus non dicitur nisi habeat legiones.in.l.ꝙ ait prætor.§.exercitum.nu.1.ff.de ijs qui no.infa.f.98.

6 Exhæredans eum quē promisit tractare vt filiū,cū causa,licet non probetur per hæredes,tamen incidit in pœnam.in.l.quidam cum fundū.ff.de ver.obl.nu.13.f.52.

Instituens etiam illum ex modico,non incidit in pœnā.ibi.&.n.14.

8 Exhæredare quid sit,& quid preterire.in auth.ex causa.nu.10.C,de libe.præterit.vel exhære.fo.27.

5 Exhæredatio emancipati facta sine causa non valet.in.l.gallus.§.in omnibus.nu.2.ff.de libe.& posth.fo.113.

3 Exhæredatio nepotis,vel pronepotis quando sit necessaria?ibi.n.3.

5 Exhęredatio facta in codē testamēto in quo Titiū institui,vel in alio ipsum purè exhæredaui an valeat?in.l.paterfami.nu.5.ff.de hære.institut.fo.130.

4 Exhæredatio facta sub conditione quando valeat.in.l.sicuti.§.sed & si incertū.n.1.ff.de vētre in possessio.mittē.folio.175.

3 Exhęredatio facta à certa persona ꝙ non tenet.in.l.& si pepercerit.§.filius.nu.4.ff.de libe.& post.folio.103.

3 Exhæredatio facta hoc modo:quisquis mihi hæres erit filium meum exhæredo non tenet.ibidem.nume.5.

4 Exhæredatio facta extraneo quando valeat?remissiuè.in.l.non putauit.§.si quis emancipatum.n.1.ff.de bonorū possess.contrata.fo.167.

4 Exhæredatio filij iustè facta videtur adempta si pater se reconciliauit cū filio.in.l.si quis ita.§.non solū.nu.6.ff.de adimen.lega.fo.101.

8 Exhæredatio tripliciter assumi potest.in auth.ex cā.nume.3.C.de libe.præteri.vel exhære.fo.26.

6 Exhæredatio ꝙ possit fieri de extraneo.in.l.quidā cū fundum.ff.de ver.obl.n.6.fo.52.Parentes à filijs qua rōne exhæredari possint?ibi.

3 Exhæredatio potest tripliciter sumi.in.l.filio præterito.nume.5.ff.de iniust.test.fol.117.

8 Exhæredatio debet fieri ab omni gradu,ad hoc,vt ille gradus valeat in.l.j.nume.1.C.de lib.præte.vel exhære.fo.25.

Exhæredationis causarum,vnam inseri sufficere.in.§.siue igitur.nu.2.in auth.vt cum de appel.cog.fo.51.

3 Exhæredato quando possit substitui.in.l.hæredes.§.substituere.nu.1.ff.de vulg.& pupil.substi.fol.139.

4 Exhæredatio non sequuta aditione nihil valet.in.l.filium.nu.1.ff.de bonorum possess.contrata.fo.168.

3 Exhæredatus cū cā per quærelam inofficiosi,& sine cā dicit testm̄ nullū.i.l.filio pterito.nu.18.ff.de iniusto rup.test.fo.119.

4 Exhæredatus,an habeatur pro mortuo,quo ad cōmodū alterius.i.l.filiusfa.§.secūdū vulga.nu.2.ff.de leg.primo.fo.27.

4 Exhæredatus quando habeatur pro mortuo:in.l.si quis ex his.nu.3.§.si pater in potestate.ff.de coniungen.fo.176.

4 Exhęredatus an computetur in numero filiorum & sic an faciat partem in legitima.remissiuè.in.l.planè.§.si duobus.nu.1.ff.de leg.j.fo.12.

4 Exhæredatus,quando admittatur ad reuocandum prohibita alienari.in.l.filiusfa.§.cum pater.nume.2.ff.de leg.primo.fol.28.

Exhæredatus,an admittatur ad partem,& faciat partem.in auth.de triēte & semisse.num.8.fo.18.

8 Exhæredatus magis est habendus odio quàm preteritus.i.l.maximū nu.3.C.de libe.preteritis.vel exhere.f.25.

8 Exhæredatus quòd non admittitur ad hæreditatē defuncti cū alijs,quando priuatur hæreditate ob non impletā defuncti voluntatem.in auth.hoc amplius.nu.4.C.de fideicom.fo.46.

2 Exhæredatus an habeat locum bono.pos.contrata.beneficio præteriti.in.l.& si contra.nu.5.ff.de vulg.& pupil.substi.fo.152.

7 Exhibens rem deterioratā culpa,qua actione teneatur.i.l.exhibitionis.nu.2.C.ad exhibendū.fo.133.

7 Exhibeo.ꝗt modis accipiat.i.l.nimis graue.n.1.C.de test.fo.150.

8 Exhibere promittenti post moram commissam,datur spatium sex mensium ad eam purgandā.in.l.sancimus.n.1.C.de fid.& mād.f.115.

6 Exhibere reū qui promisit,si non exhibeat,qua pœna puniatur.i.l.si quis.ff.de custo.& exhib.reo.nu.1.fo.164.

Exhonorare id est,extra honorem ponere.in.§.si verò sit nu.1.in authen.de nuptijs.fo.21.

1 Eximens habentē priuilegiū ne vocetur,non tenet hoc edicto.in.l.sed eximēdi.§.itē si quis.n.1.ff.ne.quis eū qui in ius vocan.est vi exi.fo.61.

1 Eximens habentem priuilegium,ne exigatur etiam si calūniosè vocetur tenetur hoc edicto.ibidem.nume.eo.

1 Eximens captū qui non poterat vocari,pōt à iudice puniri.ibi.n.4.

Eximens iustè carceratum,tenetur soluere creditoribus.in.l.quoties nume.1.C.de exactoribus tribu.lib.10.fo.15.

1 Eximēs captum ad sui defensionē,debet probare ꝙ ille non debebat vel non poterat vocari.in.l.si per alium.§.docere.nu.4.ff.ne quis eū qui in.fo.62.

Existens in peccato mortali,an admittatur in testē.in.§.si vero dicatur.nu.13.in authen.de testib.fo.44.

Existēs extra iurisdictionem sui iudicis,ab eo vocari non potest.in.l.curiales.nu.1.C.de decurio.& eorum filijs.lib.10.fo.20.

5 Existētia sui hæredis ꝙ operatur confirmationē tabularū pupillariū in.l.paterfamiliâs.ff.de priuil.cre.nu.1.fol.141.

Existēs in possessione alicuius iurisdictionis,in ea seruari debet & tributa exigere.in.§.coges autē.nu.1.in authē.de manda.prin.fo.18.

1 Existēs in vinea,balneo,vel theatro realiter citatur.in.l.pleriq;.nu.2.ff.de ī ius vocā.fo.58.

1 Existēs in domo conducta nō potest in ea capi.ibidem.numero.3.

1 Existēs in loco causa appellationis,non potest ex alia causa ibi conueniri.in.l.consensisse.§.legatis.nume.3.ff.de iudi.fo.152.

4 Existēs in fuga videtur esse in loco à quo recessit.in.l.huiusmodi.§.legatum.nume.2.ff.de lega.primo.fo.23.

5 Existēs in cōsilio duarū parochiarum,an cēseatur parrochianus vtriusq;.in.l.iurisperitus.§.cum oriundus.n.4.ff.de excu.tuto.fo.87.

3 Existēs in possessione prębēdę alitur ex ea,et si de ea moueatur quęstio.in.l.si neget.nume.4.ff.de libe.agno.fo.43.

7 Existētia sui hæredis confirmat testamentū,quantū ad dationē tutelæ.in.l.quē dicis.nu.8.C.de testa.tute.fo.188.

3 Existētia sui hæredis operat constitutionē tabu.pupillariū ad cōmodū abstinētis.in.l.filius.nu.1.ff.de acquirē.hære.fo.176.

3 Existētia sui hęredis quę remanet post restitutionē in integrū,confirmat tabulas pupillares,& tutelas,non legata.in.l.si pupillus.nu.1.ff.de acqui.hære.fo.176.

3 Existētia sui hæredis dato cohærede extraneo,non confirmat tabulas pupillares.ibidē.nu.2.

3 Existētia sui hęredis nihil operatur dato substituto vulgari.in.l.gallus.§.& quid si tantū.nu.5.ff.de liber.& posth.fo.110.

4 Existētia sui hæredis non confirmat legata nisi fauore libertatis.in.l.si quis cū vetitus.§.tūc an aditā.nu.1.ff.vt in possess.lega.fo.160.

4 Existētia sui hæredis confirmat fideicōmissum vr̄e.ibidem.nume.2.

4 Existētia sui hæredis dato cum hærede extraneo nihil operatur.in.l.apud iulianum.§.idē iulianus.nu.2.ff.ad senatuscon.fo.146.

3 Existētia sui hæredis dato cohęrede extraneo non confirmat tabulas pupillares.in.l.sed si plures.§.si ex asse.nu.2.ff.de vulg.& pupil.sub.folio.144.

3 Existētia sui hæredis operatur transmissione hęreditatis paternæ & fraternæ.in.l.sed si plures.§.quod possunt nu.1.ff.de vulga.& pup.substi.fo.144.

3 Existētia sui hæredis,dato cohærede extraneo,quid operetur?in.l.si fili.qui pri.nu.4.ff.de vulg.& pup.fol.145.

3 Existētia sui hęredis de iure ciuili,quando habeat locum.ibi.nu.5.

3 Existētia sui hæredis ꝙ non confirmet legata.ibi.nu.7.

4 Existētia liberorū quando faciat deficere conditionē fideicommissi?in.l.filiusfa.§.cum quis rogatus.nume.1.ff.de lega.primò.fol.27.

3 Existētia sui hæredis operatur transmissionē hæreditatis non aditæ.in.l.si filius hæres.nume.2.ff.de lib.& posth.fo.106.

3 Existētia sui hæredis quando impediat substitutionē vulgarem.i.l.hæredes.nu.5.ff.de vulg.& pupil.substi.fo.138.

4 Existentia sui hæredis quando obliget filiū.in.l.ita tamen.§.si pater.nu.1.ff.ad senatusconsul.trebel.fo.148.

4 Existentia sui hæredis non confirmat legata nec fideicommissa particularia.ibidem.nu.2.

3 Existentia sui heredis quando cessat ob aliquam causam: vt puta quia habet substitutum vulgarem tunc suus non trāsmittit hæreditatē nō aditam.in.l.ventre.nume.21.ff.de acqui.hæred.fo.182.

3 Existētia sui hæredis ꝙ non impediat substitutionē vulgarē,nisi quū substitutio esset facta secundū consiliū Galli,vel velleię.in.l.si mater,§.si filius.numero.2.ff.de vulga.& pupil.substi.fo.152.

7 Existētia sui hæredis vbicunque est filio pficua: etiā hodie si est filius,ergo hæres,secus si esset nociua.in.l.si vos.nu.2.C.si minor se ab hæredi.absti.fo.98.

Existētia sui hæredis,operatur transmissionē hæreditatis.ibi.nu.3.

Itē cōfirmat tabulas pupillares.Itē & dationē tutelæ.ibi.nu.4.&.5.

3 Existentia sui hæredis ꝙ confirmet dationē tutelæ in testamēto nec tollitur per beneficiū abstinendi.in.l.si nemo,nume.3.ff.de test.tute,folio.48.

4 Expectare mortem viri,quando sit tristè.in.l.pater.seu ęrinā.§.socrus.numero.1.ff.de conditio.& demonst.folio.130.

Expediri debens per homines certæ regionis,si non potest expediri,debet per alios expediri.in.l.cū nauarchorum.nu.1.C.de nauicularijs seu naucle.lib.xj.fo.33.

Et hoc fit expēsis publicis,si illis culpa non possit adscribi.ibidem.

Expendens falsam monetam,an teneatur lege.cor.ff.ad leg.Cor.de fals.nu.3.fo.182.

2 Expendens falsam monetam,an sit falsarius.remissiuè.in.l.eleganter.§.quæ reprobos.nu.4.ff.de pig.act.fo.88.

Expendens in monumento fiendo per hæredem,quando possit ab hærede repetere & qua actione.in.l.lex falcidia.§.de impensa.nu.3.ad leg.falci.fo.133.

Expendent:

7 Expendenti vtiliter post prohibitionē, an competat aliqua actio de æquitate.in.l.si quis nolenti.nume.4.C.de nego.gest.fo.88.

4 **Expensa** tribuitur illi matrimonio cuius contēplatiōe apparere potest facta.in.l.titius.num.3.ad senatuscō. trebellia.folio.152.

4 Expēsæ factæ causa quærēdorum fructuũ deducētur omni casu.in.l. si quid ex pamph.nu.2.ff.de leg.ij.fol.43.

1 Expensas vtiles in re factas quando possessor bonęfidei deducat in petitionem hæreditatis, & quid in rei vēdicatione?in.l.in fundo .n.7. ff.de rei vēdica.fo.176.

1 Expēsas factas ab aliquo in re aliena animo repetēdi, illas repetit actione nego.gest.ibidem.numero.15.

4 Expēsæ medicinarum veniunt appellatiōe alimētorum, quādo simpliciter alimēta debētur.secus, quando præstantur alicui q operatur quia veniunt paruæ.in.l.legatis.nu.2.ff.de alimē.& cib.lega. fo.89.
Et quòd lectus veniat appellatione medicinarum.ibi.nu.4.

7 Expēsæ testibus debent dari, quando veniunt.in.l.quoniam.n.7.C. de testibus.fo.151.

7 Expēsę legitimæ, dicuntur, quæ consueto modo fiũt.in.l.properandum.§.& si quidē.numero.7.C.de iud.fo.110.

7 Expensæ possunt adinuicē compensari, propter iustam cām.in auť. post iusiurandũ.nume.2.C.de iud.fo.112.

7 Expēsa quę fit in reficiendo ptinet ad vsufructuariũ.in.l.eũ ad quē nu.1.C.de vsufruct.& habita.fo.128.

7 Expēsę factę in petēdo tutorem pupillo, quæ repetantur.in.l.cōtra impuberes.nume.1.C.de nego.gest.fo.86.
Et quòd vsufructuarius magnas expensas non facit.ibidem.nume.2.

4 Expensarum appellatione, non venit pretium rei.in.l.quibus dieb⁹ §.quidam.nu.1.ff.de condi.& demonstra.fo.123.

4 Expēsæ factæ per patrem in nuptijs, & vestimentis pro vxore filij, an imputentur filio, & vestes in collationem veniant.in.l.hic titulus. §.nec castrense.nu.9.ff.de colla.bono.fo.172.

7 Expēsę non semper debent refici propter emēdationem.sed eo casu q̃ reus esset damnificatus.in.l.edita actio.nu.13.&.de edē.fol.46.
Expensæ quæ veniunt reficiendæ, propter emendationē libelli quo iure petantur.ibi.nume.32.

3 Expēsæ factę ab eo q obtinuit in cā peti nō possunt vltra q̃ facere deberet: ideo taxanť à iudice.in.l.officio.n.1.ff.vbi pupil.edu.deb.f.89.

3 Expensæ faciendæ sunt inter facultates.ibi.nume.2.

1 Expensæ quæ veniunt ratione contumaciæ debentur actione in factum & veniunt etiam damna.in.l.omnibus.§.hoc iudiciũ.nu.1. &.3. ff.si quis ius dicen.non obtem.fo.37.

1 Expensæ quæ veniunt ratione victoriæ veniunt officio iudicis. Et in expensis quæ veniunt ratione victorię veniunt tantum quę fiunt ratione litis.ibidem.nume.2.&.3.

3 Expensarum deductio non fit, si vltimo anno fructus non fuerint recollecti.in.l.fructus.nume.4.ff.solu mat.fo.8.

1 Expensum in re necessaria vltra quàm valet non repetitur.in.l. siue hæredi.nu. 2.ff.de nego.gest.fo.120.
Expensæ quæ debentur ratione victoriæ, debentur officio iudicis.ī l.obseruare.nume.1.C.de decurio.et eorum filijs.lib.10.fo.18.
Expensa cudendi monetam debet fieri de publico.in.l.solidos.num. 3.C.de veteris numisma.po.lib.xj.fo.38.

5 Expēsæ ī honorē mercatorũ factę p īstitutorē societatis, si iusta rōne factę sunt societati īputanť.in.l.filiusfamilias.n.7.ff.de donatio,fo.63
Expensæ in casu auť.de exhib.reis quòd veniāt ex stipulatu, & non officio iudicis.ibidem.nu.4.fo.26.
Expensæ in lite, veniunt multiplici de causa.in.§.oportet.nu. 9.ī authen.de iudicibus.fo.38.
Expensa pijssima dicitur illa, quæ fit pro redemptione captiuorum in.§.si verum.nu.1.in authen.vt cum de appel.cog.fo.51.

6 Expensas quisquis fecit in aduocatis, potest repetere.in.l.si procurator.ff.rem rat. haber.nume.2.fo.115.

2 Expensæ alimentorum paruę.quod compensantur cum operis.in.l. cũ fundus.§. seruum tuũ.nu.4.ff.de reb.cred.fo.9.

6 Expensæ si debentur ex natura contractus, quare deducuntur in stipulatione, & quis sit effectus?in.l.venditores.ff.de ver.ob.n.2 .fo.38.

2 Expēsas recuperare ab alio euincēte valens, quod non posit habere regressum contra authorē suũ.in .l.titius.nume.5.ff.de actione ēpti. & vendi.fo.126.

8 Expēsarũ post sniam interlocutoriā, q̃ totā litē dirimit, nō durat petitio.ī.l.terminato.nu.5.C.de fru.& litiũ expen.fo.77.

2 Expensas paruas factas circa rē cōmodatā, cōmodatari⁹ non repetit ī.l.ī reb.§.pñt.nu.1.ff.cōmodati.fo.83. Et de modico ñ curať.ibi.n.2.

3 Expēsarũ cōdēnatio q̃ diciť spectare ad iudicē dʒ ītelligi si fuerit petitũ.ī.l.ī ordinē.§.magistratibus.n.1.ff.de mag.cōue.fo.79.

8 Expēsæ funeris ante omnia deducuntur.in.l.scimus.§.in cōputatiōe. nu.1.C.de iure delibe.fol.33.
Expēsum in recollectione, & insinuatione, detrahitur.ibidem. nu.2.

2 Expensæ quæ fiunt in cudēdo pecuniā, deberent fieri de publico: cōsuetudo aliter seruat.in.l.mutuũ damus.§.mutui datio.nume.7.ff.de rebus credit.&c.fo.4.

3 Expēsę factę ad custodiā tpalē rei nō repetũť, sed cōpēsanť cũ fructibus .ī.l.ꝙ diciť.ij.nu.1.ff.de ipē.in reb.dotalibus fact.fo.36.

3 Expēsæ factæ per detinentem castrum in custodiam castri, compensantur cum fructibus.ibidem.numer.2.

3 Expensa modica dicitur arbitrio iudicis.ī.l.omnino.n.5.ff.de impē. in reb.dot.fa.fo.36.

3 Expēsę factæ per maritum in exigendis debitorib⁹ ī dotem datis qñ computentur mulieri.in.l.impensarum.§. necessarię.nu. 6.ff.de ipē. in reb.dot.fact.fo.35.

8 Expensæ factæ pro vendendis rebus hæreditarijs, in satisfaciēdo creditoribus in subhastatiōibus, gabellis, proxenetis, an deducantur tāquā æs alienũ, vel legatarij ad eas contribuant. & quomodo probeť hæc expēsa.in.l.scim⁹.§.in cōputatione.n.3.&.4.C.de iur. deli.f.33.
Expēsa magna debet ꝓbari testibus, parua ꝓbať iuramento. ibidē.

4 Expēsę quando petuntur actione ex stipulatu, tunc Iudex super expensis eodem die iudicare debet.in.l.si mulier . §. si rem.nume.2.ff.de leg.iij.folio.51.

4 Expēsę actione ex testamento quandocũq; peti pñt.ibidē.nu.eodē.

1 Expēsarũ deductio qñ fiat officio iudicis ēt parte non opponēte . in l.filius à patre.nume.2.ff.de peti.hæredi.fo.171.

1 Expensa facta capiendo bannitum, quando posit repeti.ī.l.iuri operam.nume.4.ff.de iusti.& de iure.folio.5.

1 Expensę aut sunt vtiles, aut necessariæ, aut voluntariæ, aut fiũt gratia quærendorũ fructuũ: vel ad rei perpetuam vtilitatem.in.l.in fundo.nu.4.ff.de rei vendi.fol.176.

1 Expensę factę gratia quærēdorũ fructuũ deducuntur ab omni possessore.ibidem.numero.5.
Expensæ refectionis rei pertinent ad hęredē, si ei culpa potest imputari.in.l.patronus.§.codicillis.num.1.ff.de leg.iij.fo.56.

1 Expēsarũ cōdemnatio cũ fit nũ aliarũ domorum ratio haberi debeat.ī.l.oībus.nu.1.ff.de aliena.iudicij.mu.cā.facta.folio.145.
In hoc edicto habetur ratio interesse extrinseci, quod non habetur in iuramento de in litem iurando.ibidem.

6 Expensis communibus scilicet creditoris & debitoris, debet per monetā approbari.in.l. Paulus respondit.ff.de solu.& libera.nu.5.f.99.

3 **Explorasse** is dicitur, quando aliqd ei persuadeť ab his q scire debent: nec tanta certitudo requiritur sicut in testibus.in.l.eum qui.§.filiusfa.nume.2.ff.de acq.hære . f.177.

5 **Exportari** diciť illud, quod fit dolosè.in.l.seruus.§.j.ff.de riuis.numero.1.fol.162.

5 **Expositio** quam facit glossa: dum dicit legem: id est pactũ an sit bona.in.l.cęsar.nume.10.ff.de publica. & vectigal.folio.58.

3 **Expressa** vulgaris facta in vnum casum: ita ꝙ contineat tacitam, in alium casum.continet etiam tacitam pupillarem.in.l.hęredis.nu.36.ff.de vulga.& pupil.fo.138.

7 Expresse dicitur illud, quod specialiter exprimitur.in.l.dominos.n. 4.C.quod cum eo.fo.160.

7 Expresio eoum quæ tacitè insunt, facta eo modo, quo insunt: nihil operatur.in authen.ingresi.nu.39.C.de sacrosan.eccle.fo.20.

4 Expresio eorũ quæ tacitè insunt per modũ conditionis quando aliquid operetur? in.l.hæc verba.nu.3.&.9.ff.de legat.primò.fol.3.

1 Expresio eius ꝙ tacitè inest per legē facta à priuato nihil operatur. in.l.si arrogator.nu.4.ff.de adop.fo.28.

6 Expresio eorum quæ tacitè insunt an aliquid operetur?in.l.appellatore.ff.si penden.appel.mors inter.nu.1.folio.228.

4 Expresio eorum quæ tacitè insunt, quādo aliquid operetur: & qualiter intelligatur illa regula?in.l.nonnunquam.nume .2 .ff.de conditio.& demonstra.fo.125.

3 Expresio facta per alium modum quam per eũ per quē tacitè inest quid operetur.in.l.& si pepercerit.§.filius.n.6.ff.de lib.& post.f.103.

4 Expresio eorũ quę tacitè insunt per alium modũ quā insunt aliqd operatur.in.l.si ita.§.illi si volet.numero.j.ff.de lega.primo.fo.18.

3 Expresio hęredis licet non fiat à testatore, tamen fit à notario ꝙ valeat.in.l.hęredes palam.nu.4.ff.qui testa.face.post.fo.100.

7 Expresio eorũ, q̃ tacitè insunt, nil operať: qñ exprimũtur p eũ modũ, p quē tacitè insunt.in auth.īgresi.n.14.C.de sacrosan.eccl.fo.18.

4 Expresio eorum q̃ tacitè insunt de voluntate aliquid operať, secus si insunt de necesitate.in.l.re coniuncti.nu.5.ff.de legat.tertiò.fol. 63.

1 Expresso vitiato vitiatur tacitum.remisiuè.in.l.si tibi decem milia.§. de pignore.numero.4.ff. de pactis.folio.85.

4 Expressum si non valet an valeat tacitum.in.l.si fideiussor.nu.1.ff. de legatis.j.fo.16.

5 Expressum est illud, quod cōtineť mente, & ꝙ cōtinetur sub gñalitate verborum.in.l.pretor ait.nume.1.ff.de noui operis nũtia. fol. 24.
Et euidens dicitur, ꝙ colligitur ex coniecturis.ibidem.

3 Expressum, quot modis dicatur?in.l.hæredes.nume.7.ff. de vulgar. & pupil.fol.136.

Index singularium materiarum.

5 **Exprimens** nomẽ speciei videt̃ nominatim facere.ĩ.l.Titius.nume.1.ff.de libe.& posth.folio.107.

4 Exprimere aliquid quis potest tribus modis.in.l.si quis in principio.nu.10.ff.de lega.tertio.fo.54.

5 **Expulso** in casu huius legis quomodo succurratur.in.l.aquilius regulus.nume.4.ff.de dona.fo.70.

5 Expulso de quasi possessione viæ,succurritur per ĩterdictum vnde vi.in.l.sequitur.§.si viam.nu.5.ff.de vsucap.& vsurpa.f.99.Et expulsus de q̃si posses.alicuius iurisdictiõis,habet vtile ĩterdictũ vñ vi.ibi.

1 Expulsio de ciuitate non habetur pro deportatione.in.l.oẽm.§.hæc autẽ tria.numero.4.in prima const.fo.4.

5 Expulsus,si expellit suum possessorẽ.an teneat̃.l.si qs in tãtã?remissiuè.l.prætor ait.§.qui à me.ff.de & vi armata.nu.2.fo.153.

8 Expulsus si recuperat incõtinẽti possessionem.non incidit.in.l.si qs in tantam.in.l.si quis ad se fundum.numero.6.C.ad legem.Iul.de vi pub.vel priua.fo.125.

1 **Extensio** an habeat locum in pœnis.remissiuè.ĩ.l.si sine.n.3.ff.de in ius vocan.fo.58.

7 Extentio non fit in correctorĳs.in authen.ex testamento.numer.4.C.de secundis nuptĳs.folio.181.

5 **Extorquens** punitur ciuiliter.& criminaliter.in.l.licitatio.§.ꝙ illicitè.n.1.ff.de pub.& vect.fo.54.

1 **Extractus** ex ventre an dicatur natus?in.l.arethusa.n.4.ff.de statu hominum.folio.24.

1 Extractus de domo inuitus vim passus dicetur.in.l.plerique.numero.1.ff.de in ius voca.fo.58.

1 Extrahi de domo & capi,quis in causa communitatis potest.in.l.plerique.nũme.5.ff.de in ius voc.fo.58.

Extrahi de domo qs potest,vt acceptet officium,etiam si non sit curialis.ĩ.l.ex oĩbus.nu.1.C.de decurio.& eorũ filĳs.lib.10.folio.20.

5 **Extranei** quando sunt scripti hæredes quam partem auocat præteritus.in.l.filio præterito.numero.17.ff.de iniust.rup.test.fo.119.

3 Extranei duo si sunt obligati pro dote,& alter vergat ad inopiã.an mulier possit agere ad dotem.in.l.si constante.nu.35.ff.so.mat.fo.19.

3 Extraneus potest dotem recipere,& ad eius restitutionẽ se obligare.in.l.si constante.nu.36.ff.solu.matrimo.folio.19.

3 Extraneus qui recipit dotem:& promisit restituere.si vergit ad inopiam ꝙ mulier agere possit ad dotem.ibidem.nu.37.&.45.

3 Extraneus qui dedit dotem,& pactus est illam sibi restitui,ꝙ habeat beneficium.l.in omnibus.s̃.de iudi.ibidem.58.fo.20.

5 Extraneus qui dotem dedit pro muliere:& pactus est sibi eã restitui.an in casu inopiæ poterit agere ad dotem?ibidem.numero.55.f.20.

Extraneus quis dicatur?in.l.descriptionis.nume.2.de imponẽ.lucrati.descriptio.lib.10.fo.24.

7 Extraneus in dote danda non cõstituitur in mora:nisi post bienniũ.in.l.cũ quidã.numero.6.C.de iure doti.fo.184.

7 Extraneus quando videatur dotare de proprio,vel de bonis mulieris.in.l.si pater.nume.2.C.dot.promis.fo.183.

3 Extraneus institutus potest exhæredari.in.l.paterfamil.num.3.ff.de hære.insti.fo.130.

4 Extraneus quis dicatur quo ad hoc.in.l.non putauit.§.si quis emãcipatum.nume.1.ff.de bonorum.posses.contratab.fo.167.

1 Extraneus si est substitutus & hæres repudiauerit:& postea restituatur:quod substitutio reassumat vires.in.l.ait prætor.§.sed ꝙ Papi.numero.4.ff.de mi.xxv.ann.fo.133.

3 Extraneus agens quòd non habeat eadem priuilegia,quæ habet mulier.in.l.si post diuortium.nume.1.ff.solu.matri.fo.23.

3 Extraneus ꝙ semper videtur adiectus ad solutionem siue quis stipuletur sibi aut extraneo,siue extraneo aut sibi.in.l.caius.nu.2.ff.solu.matrimo.fo.30.

4 Extraneus quod vadat per domos alienas & videat eius secreta nõ est conueniens.in.l.pater filiæ.numero.3.ff.de seruit.lega.fol.75.

3 Extraneus qui stipulatus est dotem sibi reddi quando agat cõtra virum insolidum?in.l.sol.matrimo.nu.18.ff.sol.ma.fo.5.

8 Extraneus si fuit institutus hæres à defuncto,qui fundum extranei vẽdiderat,an possit ipsum fundum ab emptore vendicare.in.l.scim⁹.§.in computatione.nume,8.de iure delibe.fo.33.

2 Extraneus soluens primo credito.an succedat in ius primi,tam ĩ hypothecaria quàm in personali.in.l.Aristo.numero.2.ff.de pigno.folio.141.

6 Extraneus quando poterit accusari de criminibus priuatis.in.l.si qs actiones.ff.de priuat.delictis.nume.119.

Extranei qui dicantur in hac materia,& qui possunt accusare in criminibus priuatis.ibidem.& nu.7.

6 Extraneus non tutor acquirẽs ex re pupilli,ipsi pupillo acquirit in subsidium.in.l.filiæ.ff.de solu.& libera.nume.1.fol.96.Negotiorum gestori quando solui possit.ibidem.

6 Extraneus hærẽs quando præsumatur habere scientiam contentorũ in testõ?in.l.qui Romæ pecuniã.§.duo fratres.ff.de ver.obl.n.15.f.15.

Extrane⁹ in casu huius constitutionis,an,& quando,et quo ordine admittatur?in.§.hæc quidem.nume.7.in aut̃.de here.& fal.fo.4.

Extraneus possessor,quòd non possit contra emphyteotam agentẽ ad fundum,de canone non soluto excipere.in.§.scire autem.num.3.in authen.de non aliæ.aut permu.fo.13.

4 Extraneus potest spurio relinquere.in.l.si gener.n.9.ff.de his quib.vt indig.fol.114.

4 **Extraordinarie** subuenitur quando fit officio iudicis.in.l.si cui legatum.nu.2.ff.de conditio.& demonstra.fo.130.

5 **Extremum** à quo,in fictione translatiua sufficit,quod sit in eo habilitas facti,licet nõ sit habilitas,vel capacitas iuris.in.l.si is,qui pro emptore.n.62.ff.de vsucap.& vsurpa.fo.106.

Extremum ad quod requirit habilitatem iuris,& facti.ibi.nu.64.

3 **Exulare** est principium paupertatis.in.l.soluto matri.nu.6.ff.solu.matri.fo.5.

¶De litera F.

Faber quis dicatur.ĩ rub.de fabricẽsibus.n.1.li.11.f.37.Faber malleans iuxta scholas,potest expelli.in l.vniuersos.§.ita vt.n.2.C.de studĳs.libera.vrbis ro.libr.xj,folio.38.

6 Fabri quando non sunt in terra,debent ex locis circunstantibus inueniri.in.l.continuus.§.item qui insulam.ff.de verbo.obl.nu.4.f.55.

6 **Facere** qui potest aliquid aliquo inuito,vigore sui consensus id facere potest eo absente.in.l.qui potest inuitus.ff.de regul.iur.nume.2.fo.261.

Facere aliquid qui potest aliquo inuito propter defectũ iuris ĩ ꝑsonã ipsi⁹ q̃n illud facere possit eo ĩuito,vel eo pꝛęsente,vel absente.n.2.

5 Facere pro titio,& facere nomine titĳ paria sunt.in.l.j.§.nuntiatio.n.17.ff.de noui operis nuntia.fo.6.

7 Facere per se qui non potest quando possit facienti consentire.in.l.ne quæstione.nu.1.C.de pact.fo.58.

Facere ꝙ quis debet id quod euitare non potest.in.§.illud.nu.1.ĩ authen.vt iud.sine quoquo suffra.fo.14.

6 Facere de iure cũ quis nequit,quando debeat facere de facto ad euitãdã pœnæ cõmissionẽ.in.l.quidam cum fundũ.ff.de ver.ob.n.7.f.52.

Et cõditio ĩpossibilis si ius ei non resistit,sed ei nõ assistit,vitiat̃.ibid.

Ad actionẽ cõseruãdã sufficit de facto fieri,licet de iure nõ possit.ibi,

6 Facere q̃ ꝑ se nequit,faciat ꝑ substitutũ,q̃n nõ est electa industria personæ.in.l.cõtinuus.§.si ab eo stipulatus sum.ff.de ver.ob.nu.1.fo.56.

Feudum concessum aduocato,quando debeatur eius heredibus.ibi.

6 Facere quẽ securum,& facere quem cautum,idem importat.in.l.prętoriarũ.§.j.ff.de prætor.stipul.nu.13.fo.103.

Facere ꝓmittẽs quẽ securũ,liberat̃ promittẽdo ꝑ simplicẽ stipu.ibi.

2 Facere q̃ nequit,ꝙ non possit cõsentire facienti,& q̃n.in.l.si fundus.§.si nesciente.nume.3.ff.de pigno.fo.138.

2 Facere aliq̃d de nouo,& iã factũ cõtinuare,ꝙ sunt diuersa.ĩ.l.eũ q.§.in popularibus.nu.5.ff.de iureiurando.folio.32.

3 Facere de voluntate alicuius vel etiam mandato ꝙ idem sit,in.l.post dotem.nu.11.ff.solu.matrimo.fo.27.

2 Facere vbi qs tenet̃ aliquid,& illud mandat:si mandatarius non facit non excusatur mandans.in.l.si procuratorem.§.si tutores.nu.1.ff.mãdati vel contra.fo.108,

4 Facere aliquid qui tenetur intra tempus eidem statutum ad faciendum,si nõ facit in tempore,post tempus videtur prohibitus.in.l.statuliberum.§.stichum.numero.1.ff.de legatis secundò.folio.31.

1 Facere quòd quis suo nomine,non potest,potest alieno.in.l.filius.n.1.ff.de inoffi.test.fo.164.

3 Facere debens aliquid ex.l.dispositione consilio alterius,illud necessario requirere & sequi debet.in leg.impuberibus.nu.1.ff.de suspe.tuto.fo.73.

3 Faciendum aliquid quando pluribus committitur non potest illud expediri per vnum de voluntate aliorum.in.l.singulos.nu.2.ff.qui test.fa.poss.fo.103.

5 Faciens per alium,an dicatur verè facere ita,vt puniatur statuto puniente facientem.in.l.si is,qui pro emptore.numero.61.ff.de vsuca.folio.106.

5 **Faciens** contra prohibitionem,quando videatur facere vi.in.l.prętor ait.§.q̃d fit vi.ff.quod vi,aut clam.nu.1.folio.163.

5 Faciens per alium ipse videtur facere,quando persona faciens est solum capax illius facti,licet non iuris.in.l.j.§.item acquirimus.nume.9.ff.de acquiren.posses.fo.82.

5 Faciẽs ꝑ aliũ,ipse videt̃ facere in his,q̃ iuris sunt,secus in his,q̃ sunt facti.in.l.pater ex.nume.1.ff.de manu.vin.fo.76.

5 Faciẽs illicitè respectu iuris publici põt,ã q̃libet priuato ĩpediri,sec⁹ si respectu priuati,q̃a ille sol⁹ ĩpedit.l.q̃ min⁹.ff.de flumi.n.7.fo.150.

6 Faciens pacē cū aliquo & ꝓmittens eū nō offendere sub pœna, si cō mittit adulterium cum eius vxore, nō incidit in pœnam. in. l. verum est. ff. de furtis. nu. 4. fo. 124.

5 Faciēs per aliū, facit fictè. l. si pater. ff. quæ in fraude. cred. nu. 1. f. 145.

4 Faciens incōtinenti non videtur se corrigere. in. l. ꝗ traditum. nu. 3. ff. de conditio. & demon. fo. 130.

6 Faciens fieri an teneatur lege Cornelia. vel prætoria. in. l. sed & si vnius. §. j. ff. de iniur. & famo. lib. nu. 1. fo. 142.

6 Faciens per alium fingitur per seipsum facere. in. l. vtrum. ff. ad leg. Pompe. de pari. nu. 1. fo. 181.

2 Faciens & fieri faciens, an pariter teneātur. in. l. & hæc distinctio. §. nam si vendideris. nu. 1. ff. de loca. & conducto. fo. 131.

2 Faciens illud quod dominus facere incipit: quòd videtur facere vo luntate domini. in. l. si seruos. nu. 1. ff. de pigno. actio. fo. 88.

8 Faciens contra vrbanitatē, vel ciuilitatē, quæ nō sunt pręcepta, sed consilia, nō punitur. in. l. creditores. la. ij. nu. 4. C. de pigno. fo. 100.

4 Faciens secundū consuetudinē testatoris videtur secūdū eius volun tatem facere. in. l. nomen. §. filio. nu. 2. ff. de leg. tertio. fo. 56.

Faciens quod nō debet dicitur alienus à suo sensu. in. l. nemo. nu. 12. C. de exacto. tributo. lib. 10. fo. 15.

3 Facienti aliquid cōtra ius, errore subuenitur. in. l. qui testamento. §. item quæro. nu. 4. ff. de excu. tuto. fo. 88.

8 Facilis descensus auerni: sed reuocare gradū. &c. vel difficili⁹ resurgitur, quàm cadatur. in. l. si manumissis. nu. 3. C de obseq. pa. prest. fo. 7.

7 Facta in quibus requiritur sumptus, præsumuntur facta per eū qui debebat facere. in. l. oīa. nu. 2. C. arbitri. tute. f. 193.

Facta per vnum, non potest alius infringere. in. l. semel. nu. 2. C. de apochis publi. & de descrip. lib. 10. fo. 16.

Facta per prędecessorem, non pōt episco pus infringere. ibi.

Facta si est apocha, camerarius qui semel reddidit rationes, nō tenet iterum reddere. ibi.

7 Facta contra legem quando valeant. in. l. non dubium, num. 21. C. de legi. & consti. prin. fo. 33.

7 Facta contra legem habentur pro infectis. in. l. iubemus. §. sane si hęc. nu. 1. C. de sacrosan. eccle. fo. 23.

7 Facta contra ius habentur pro infectis: vbi quando. in. l. non dubiū nu. 2. 13. & 16. C. de legi. & consti. prin. fo. 32. & seq.

1 Facta ante aditā hęreditatē non veniunt in hoc iudicio. in. l. qui erat. nu. 6. ff. familiæ ercis. fo. 196.

Facta ab alio de mādato iudicis reputātur facta a b eo. in. l. quæ acta. ij. nu. 1. 2. & 3. ff. de offi. proc. Cæsa. fo. 43.

3 Facta à pręlato qui postea est remotus tenent. in. l. quoties. nu. 1. ff. de acqui. hære. fo. 176.

3 Facta à pręlato qui fuit pronunciatus non esse prælatus an teneant remissiuè. ibi. nu. eo.

2 Facta ad exceptionem, quando pariāt actionē. in. l. sed & si possesso ri. nu. 1. ff. de iureiuran. fo. 26.

6 Facta in stipulatione deducta, quādo diuidua & qū indiuidua sint. in. l. stipulationes nō diuidunt. ff. de verb. ob. nu. 7. & latius. n. 8. f. 26.

Differentia inter facta & seruitutes, in stipulationem deducta. ibi.

2 Facta quòd nō possunt repetitur tamē æstimatio. in. l. si non sortē. §. libertus. nu. 2. & 4. ff. de condi. indebi. fo. 53.

Item factorum & operarum diuersitas inducitur ex diuersitate fa ctorum & personarum. ibi. nu. 3.

3 Facta eo modo: institutione electione pēdente, iste eligere debens cō uenitur. in. l. illa institutio. nu. 10. ff. de hære. insti. fo. 127.

4 Facta contra priuilegia ecclesiæ inducta per summos pontifices & imperatores, sunt contra libertatē ecclesiæ. in. l. filiusfa. §. diui. nu. 12. ff. de lega. primo. fo. 28.

4 Facta sequestratione rerū quæ seruando seruari non possunt res ven ditur & pretium retinetur in. l. is cui legatorum. §. qui legatorum ser uandorum. nu. 1. ff. vt in poss. lega. fo. 161.

Facta retro an trahantur ad præsens. in. l. per fundū. nu. 3. ff. de serui. rust. prædiorum. fo. 186.

3 Facta appellatiōe pēdēte, reuocāt in pristinū statū p officiū iudicis ap pellationis. i. l. chirographis. §. ab eo. n. 2. ff. de admi. & peri. tut. f. 68.

3 Et quādo fiat dicta reuocatio & circa quæ. ibi. nu. eo.

3 Facti sunt ea q cōsistūt in animo. i. l. ꝓ hærede. n. 6. ff. de acq. hę. f. 172.

6 Factis si quis stipulatur sibi & Titio hæredi, & Titij non interfit sed alterius illi soli actio competit. in. l. cōtinuus. §. præterea sciendū. ff. de verbo. obli. nu. 5. fo. 56.

7 Facto proprio quando quis cōtrauenire posit. in. l. iubemus. §. sanè si hæc. nu. 10. C. de sac. san. ec. fo. 24.

5 Factor ex domo tua si exit in viā, habet locū hoc ītedictū. l. prætor ait. §. idē ait. ff. ne qd in loco publ. nu. 1. f. 149.

Factores dominorum possunt cogi pro exactione tributorum. in. l. missi. nu. 4. C. de exactori. tributo. lib. 10. fo. 15.

1 Factum ꝙ quis posit conueniri coram iudice quē recusare poterat valet. in. l. si conuenerit. nu. 1. ff. de iurisdi. om. iudi. fo. 53.

7 Factum in iudicio parte absente, an prosit alijs. in auē. matri & auię. nu. 2. C. quādo mul. tutel. offi. fungi potest. fo. 190.

1 Factum à iudice partibus presentibus, et nō cōtradicētibus altera ps nō potest postea impugnare. in. l. nec quicq̃. §. vbi decretum. nu. 2. ff. de offi. procon. & leg. fo. 38.

Factum à maiori parte fideicōmissariorū, tenet: licet in testō dicatur ꝙ illud quod fuerit per oēs approbatū, teneat. in. l. exactores. num. 1. C. de subreptori. prępositi & arca. lib. x. fo. 32.

1 Factum ob reuerentiā mariti, vel patris rescinditur officio iudicis. in l. nō est verisimile. §. si fœnerator nu. 1. ff. quod met. cau. fo. 128.

7 Factū vnius ex tribus fratrib⁹ nō nocet alteri. in. l. nec si maior. nu. 1. C. si in cōi eadēq; causa in integ. resti. postu. fo. 94.

7 Factum ab vxore propter minas, à viro illatas rescinditur officio iu dicis. in. l. interpositas. nu. 6. C. de transac. fo. 62.

5 Factū ꝙ possim habere ratum, licet nō qualitate facti. l. prætor ait. §. sed & si cum quis. ff. de vi & vi armata. nu. 3. fo. 152.

1 Factū gratia virtutis nō punitur. in. l. qui fidem. §. remouet. nu. 5. ff. de postulando. fo. 97.

6 Factum mādātis & facientis ꝙ intelligatur vnum delictum in. l. hos accusare. §. lege iulia. ff. de accusa. & inscrip. nu. 3. fo. 160.

6 Factum nomine defuncti potest ratū haberi per hęredē. in. l. si fine. §. si procuratori. ff. rem rat. hab. nu. 1. fo. 116.

6 Factū alienū qū nō haberet respect⁹ ad ipsum fieri, sed ad ipm factū pfectū, ꝓmitti pōt. i. l. nemo est q nesciat. ff. de duo. re. cōsti. n. 2. f. 59.

Adde Bar. hic: & Aret. in. c. si. de iudic. ibidem.

6 Factū in diuiduū qū venit in stipulatione, stipulatio transit ad quen libet hæredū. in. l. prętorię. ff. de pręto. stipu. nu. 1. fo. 104.

3 Factum patris ꝙ nō noceat filiæ, post emancipationem. in. l. sol. ma. §. ꝙ in patris. nu. 6. ff. solu. ma. fo. 6.

5 Factū ex quo exceptio resultat, debet apertè à reo ꝓponi. in. l. agere etiam. ff. de excep. seu præs. & præiu. nu. 7. fo. 167.

1 Factū ab arbitro assumpto super vno articulo poterit. reuocari offō iudicis ex vi appel. in. l. arbitro. nu. 3. ff. qui satisd. cog. fo. 64.

1 Factū cum expresione causę videtur factum cōtēplatione illius ad quem illa causa spectat. in. l. si pupilli. §. item si procuratori. nu. 5. ff. de neg. ge. fo. 114.

1 Factū vno tempore, vt fingatur factum alio, requiritur quod extre ma sint habilia: vt eo tempore quo fingitur fieri posit. in. l. exceptū nu. 2. ff. cōmunia predi. fo. 188.

6 Factū in quo requiritur expensa, pręsumitur factū ab eo, qui teneba tur illud facere. in. l. cum seruus. ff. de ver. obl. nu. 4. fo. 38.

Iudex quas expensas tacet sine ꝓbatione, ex eius officio: ibidem.

6 Factum si quòd deductū est iudicio, primò per modū cuiusdā quali tatis, an quis de eadem qualitate posit secūdò accusari: remissiuè. in l. senatus. ff. de accu. & inscrip. nu. 6. fo. 161.

8 Factū in delictis, quæ trahi possunt de facili in exemplū punit licet nō sit pfectū. in. l. si qs seruo. nu. 1. C. de fur. & seruo corrupto. fo. 5.

8 Factum patris nō nocet filijs antea natis. in. l. manumissis. nu. 2. C. de obseq. par. præstan. fo. 7.

8 Factum ab vno ex correis, ꝙ noceat alteri, quātū ad interrūpēdā p scriptionē quo ad aliū. i. auē. hoc ita. nu. 51. C. de duob. rei stip. fo. 113.

2 Factū actū qū promissum est fieri non posse infra tempus licet sit actio nata, tn̄ exactio impeditur. in. l. non oēs. nu. 3. ff. de reb⁹ cre. f. 16.

2 Factum ex quo quis vult ꝙ aliquid præsumatur, ꝙ debet allegari. in. l. cū quid. nu. 15. ff. de rebus credi. si certum peta. fo. 7.

1 Factum per aliquem tanquam nuncium non potest ratum haberi. in. l. pomponius. nu. 23. ff. de neg. gest. fo. 118.

1 Factum per procuratorem reuocatum potest ratum haberi. ibidem, nu. 24.

8 Factum in tēpore dicitur, quod fit per modicum ante vel post, sine interuallo. in. l. j. nu. 1. C. de operis lib. fo. 6.

4 Factum in porticu non dicitur factum in domo sed ante domum sic. in. l. cætera. §. hoc senatuscons. ij. nume. 3. ff. de legatis primo. fo lio. 14.

4 Factum in ostio an dicatur factum in domo. remissiuè. ibidem. nu me. 4.

2 Factū pro facto. & factū pro dato ꝙ posit constitui. in. l. hoc edicto. §. an pōt. nu. 5. ff. de consti. pecu. fo. 75.

Factum legitimè, ex superueniente, cā non reuocatur. in. l. si priusq̃ nu. 1. C. de iure fisci. lib. x. fo. 2.

7 Factum in ipsa contestatione litis, vel statim post dicitur factum in exordio litis. in. l. cum & iudices. numero. 8. C. de iureiurando pro pter calum. dan. fo. 106.

7 Factum ciuiliter quando representet eūdem effectum, quòd factum naturaliter. in. l. si quis aliquid. nume. ij. C. de ijs qui veniam ętatis impetra. fo. 100.

7 Factum filij non debet nocere patri. in. l. contra. nu. 1. C. de repud. & iud. de mo. subla. fo. 186.

3 Factum filiæ durante patria potestate, nocet sibi factæ sui iuris. in. l. sol. ma. §. item si voluntate. nu. 1. ff. solu. matri. fo. 6.

Index ſingularium materiarum.

Factum oĩm legatariorũ, ꝙ cenſeatur vnũ.in.§.nõ autem.nu. 2. auẽ. de hære.& fal.fo.5.

5 Factum ſi deſijt fieri poſſe, an agi poſsit ad ipſum factum, an verò ad intereſſe in.l.ſtipulationes nõ diuidũtur.ff.de ver.obl.n.44.f.26.

5 Factũ qñ vnũ eſt, plures titu.criminis, & diuerſę agẽdi formę: ſi actũ eſt vna actiõe, põt agi ſecũda in eo, quod plus eſt.in.l.prętor.§. vnde quæritur.nu.4.ff.de pub.& vectig.fo.51.

1 Factũ intra.365.dies dicitur factũ intra annũ.in.l.ita vulneratus.nu. 3.ff. ad.leg.aquil.fo.193.

1 Factũ eſſe aliqd qñ dicatur? in.l.is qui publicè.nu.3.ff.quib.ex cauſ. maio.fo.144.

5 Factũ qñ nõ eſt punibile in qualibet pte loci, illa ps in qua eſt punibile dꝫ exprimi.ĩ.l.nõ ſolũ.§.ſed vt ꝓbari.n.1.ff.de no.ope. nũt.f.16.
Factũ iuxta ſcholas, p ꝙ lectura impediretᷣ, officio iudicis remouetᷣ. in.l.vniuerſos.§.ita vt.n.1.C.de ſtudijs libera.vrbis Ro.lib.xj.fo.38.

5 Factum iudicis videtur factum partis repręſentare, in.l.qui vniuerſas.§.poſſeſsionem.nu.1.ff.de acqui.poſſeſ.fo.95.

5 **Facultas** offerẽdi ſeruũ ꝓ noxa, quã habet cõdẽnat⁹, vſq; ad quantum tempus ei detur.in.l.miles.§.decem noxę.nu.4.ff.de re iudi.fo.119.

4 Facultas eligendi competens alicui iure ſuo, tranſit ad hæredes.in.l. illud aũt.nu.1.ff.de optio.lega.fo. 79.

6 Facultas eligẽdi in caſu hui⁹.§.licet nõ poſsit cedi viuo ſtipulatore tamen põt cõſtitui procurator ad petendũ & eligendũ.in.l.ſi ſtip.ff. de verb.obl.nu.6.fo.30.

6 Facultas eligẽdi qñ trãſit ad hęredẽ? in.l.ſi ſtip.ff.de ver.ob.n.5.f.30.

6 Facultas purgandi morã perimitur poſt ſolutionem.in.l.ſi qs apud aliquem.§.ſi plures.ff.iudica.ſol.nu.3.fo.109.
Mora non purgatur executione facta à lege, ſiue ab homine.ibid.

6 Facultas ſoluẽdi intereſſe in ſtipulatiõib⁹ facti, qñ deſinat p litis cõteſtationẽ.in.l.ſtipulationes non diuidũtur.ff.de verb.ob.n.41.f.26.

6 Facultas denuntiandi trãſit ad hæredẽ, nõ facultas conditionis implendę.in.l.ſi decem cum petiero.ff.de ver.obl.nu.1.fo.21.

6 Facultas ſoluendi adiecto nõ tollitur per ſimplicẽ renũciationẽ, nec per partis receptionem.in.l.aliud eſt.ff.de ſolu.& libera.nu.1.fo.101.

6 Facultas ſoluẽdi adiecto, adiecta ex poſtfacto tollitur ſimplici renũciatione vnius.in.l.aliud eſt.ff.de ſol.& libera.nu.2.fo.101.

6 Facultas eligendi ſi cõpetit per modũ iuris poteſt in aliũ transferri per ceſsionem.in.l.ſi ſtipulatus.ff.de verbo.obli.nu.2.fo.30.

4 Facultas ſoluẽdi qñ perimatᷣ litis cõteſtatiõe, vel donec agatᷣ iudicati, ſi vnũ eſt in obligatiõe aliud in ſolutiõe & diſpoſitiõe cõtrahentis, vel teſtatoris.in l.ſi quãdo quis.§.hæres.n.6.ff.de leg.primo.fo.26.

6 Facultas eligendi non tranſit ad aliũ præter hęredẽ teſtatoris.in.l.ſi ſtipulatus.ff.de verb.oblig.nu.1.fo.30.

4 Facultas eundi, an ſit facultas realis vel perſonalis. remiſsiuè.in.l. pater filiæ.nu.10.ff.de ſerui.leg.fo.75.

6 Facu.eligẽdi cohęret pſonę.ĩ.l.ſi ſeru⁹ aut filiuſf.ff.de ver.ob.n.1.f.57.

6 Facultas remunerãdi ꝙ nõ tranſeat ad decuriones ſuccedentes.in.l. ambitioſa.ff.de decre.ab ord.fac.nu.4.fo.248.
Facultas defendẽdi nemini eſt deneganda, defenſio iuris ciuilis tolli põt.in.l.facultas.nu.1.& 3.C.de iure fiſci.lib.x.fo.5.

4 Facultas ſoluendi aliud pro alio tranſit ad ſingularem ſucceſſorem, in.l.ſi quando quis.§.hæres.nu.1.ff.de lega.j.fo.26.

2 Facultatẽ ſoluendi rem debitã habens, ꝙ poſsit in mora conſtitui.in l.quod te mihi.nu.2.ff.de rẹb.credi.fo.7.

5 Facultates viri nõ eſſe ſufficientes ad dotis reſtitutionẽ, qualiter probabitur.in.l.ſi conſtante.nu.7.ff.ſolu.ma.fo.18.

5 Facultates alicuius ſi eſſent probãdę nõ ſufficiẽtes tũc ſufficit ꝙ aſſeratur tot eſſe bona, & qui dicit eſſe plura probare debet.ibi.nu.11.

5 Facultates pupilli nõ debent manifeſtari.in.l.tutor qui reper.nu.24. ff.de admini.& peri.tuto.fo.60.

7 Facultas probationũ nõ debet anguſtari.in.l.quoniã.nu.1.C.de hæreti & mani.fo.30.

5 Facultati eundi per viam publicam nõ pręſcribitur.in.l.viam publicam.ff.de via pub.& itine.publ.fruendo.nu.1.fo.150.

4 **Falcidia** non detrahitur de legatis animę.in.l.pœnales.§.ſi titio.nu.1.ff.ad legem falci.fo.136.

4 Falcidia nõ detrahitur de legatis ad pias cauſas & ideo pro ea parte detrahitur ad incommodum hęredis & legatariorũ.in.l.ex aſſe.nu.1. ff.ad.legem falcidiam.fo.137.

4 Falcidia quare fuit inducta.in.l.turpia.nu.4.ff.de legatis.j.fo.17.
Falcidia dicitur prohibita, qñ legatarius eſt prohibit⁹ alienare.in.§. ſi quando.nu.1.in auẽ. vt ſponſali.largi.fo.54.
Falcidia dicitur inducta magis in fauorem teſtantis, quàm cõtra eius voluntatem.in.§.ſi eẽ.nu.1.in auẽ.de hære.& fal.fo.5.

4 Falci.qñ ceſſat in vno legato ex diſpoſitiõe teſtat. hæres nõ oneratᷣ, ſed cæteri legatarij. in.l.q quadringẽta.nu.2.ff.ad legem falc.fo.139.
Falcidia, à falce dicta: quia ſicuti falx reſecat.in.§.hinc nobis.nu. 1.in auẽ.de hæredi.& fal.fo.4.
Falcidia non à prętore, ſed à conſule introducta, vel à tribuno denominata.ibidem.nu.2.
Prætor ꝙ non tollat ius ciuile.ibidem.

7 Falcidiæ detractio ꝙ ſit introducta fauore teſtatoris.in.l.ſi vſuſfru. nu.8.C.de vſufru.& habita.fo.127.

7 Falcidia non detrahitur ex legato facto eccleſiæ.in.l.ſancimus.la.ij. nu.1.C.de ſac.ſan.eccle.fo.26.

7 Falcidia reſecat ipſo iure, quoad dñiũ: nõ quo ad obligationẽ naturalem.in.l.cũ quis ius ignorans.nu.4.C.de iur.& fac.igno.fo.57.

5 Falcidia reſecat ipſo iure, Et ꝙ reſecatur p falcidiam, an ſit debitum naturaliter? remiſsiuè.l.hoc interdictum.§.ſi qui ex mortis.ff. quorũ legatorum.nu.2.fo.146.

7 Falcidia quæ dicatᷣ ꝓpriè.in auẽ.vñ ſi parẽs.n.1.C.de inof.teſ.f.120.
Falcidia an deducatur in vna re? remiſsiuè.in.l.non amplius.§.cum bonorum.nu.3.ff.de leg.j.fo.10.

4 Falcidia detrahitur de debito legato, niſi probetᷣ debitũ p teſtes vel inſtrumenta.in.l.qui vxori.nu.2.ff.de auro & argen.lega.fo. 94.
Et ꝙ falcidia detrahatur de relicto, pro vſuris & male ablatis, niſi probẽtur debita.ibi.nu.3.

3 Falcidia ꝙ habeat locũ etiã qñ legata debentur ex hoc edicto.in.l.qa autem.nu.3.ff.ſi quis omiſs.cau.teſt.fo.190.

4 Falcidia quãdo detrahatur de impenſa monumẽti.in.l.lex falcidia. §.de impenſa.nu.2.ff.ad.l.fal.fo.133.

4 Falcidia de diuiduis detrahitur de re ipſa, de indiuiduis de ęſtimatione.in.l.lex falc.§.ſi vſuſfructus legatus ſit.nu.1.ff.ad leg.fal.fol.132.

4 Falcidia de legato alimentorũ facto cõtẽplatione amicitiæ detrahitᷣ ſec⁹ ſi cõtẽplatiõe pauptatis.ĩ.l.alio hęr.n.4.ff.de ali.& cib.leg.f.90.

8 Falcidia in legatis ad pias cãs, ceſſat, & eſt onus hęredis & legatariorum.in.l.ſimiliter nu.2.C.ad legem fal.fo.51.

4 Falcidia, quare fuit deducta.in.l.nemo põt.nu.4.ff.de leg.j.fo.17.

2 Falcidia.ꝙ detrahatur de donatione inter virũ & vxorẽ morte cõfirmata.in.l.cũ hic.n. 2.ff.de dona.inter virum & vxo.fo.157.

5 Falcidia, ꝙ reſecat, an ſit naturaliter debitum.in.l.ſi patronus.nu.1. ff.de donatio.fo.68.

4 Falcidia detrahitᷣ ex donatiõe cã mortis & ea detracta fideicõ.intrinſecũ minuitur.in.l.cũ pater filios.§.eorũ quib⁹.n.1.ff.de leg.ij. f. 44.

5 Falci.nõ detrahitᷣ inuẽtario nõ confecto & ĩtegra legata pſtantur. in.l.ſed cũ teſtator.nu.8.C.ad legem.fal.fo.51.
Et in confectione inuentarij citantur etiã creditores.ibi.nu.9.

4 Falcidia habet locũ ab inteſtato, in.l.filiuſfa.qui militauerit.nu.1. ff. ad.l.falc.fo.135.

4 Falcidia hodie prohiberi põt per teſtatorem.in.l.cũ pater. §. titio fra.nu.4.ff.de leg.ij.fo.46.
Falcidia, quod ceſſet in relictis ad pias cauſas. in. §. ſi aũt hæres quę. nu.1.in auẽ.de eccleſiaſti.titu.fo.57.
Falcidię appellatiõe, ꝙ cõtineatur trebellianica.ibidem.nu.3.

4 Falcidia non detrahitur de mortis cauſa captione, & lati⁹. nu.3.in.l. lex falcidia.§.item ſi ita.nu.1.ff.ad legem falci.fo.132.

5 Falcidia an detrahatur de mortis cauſa capione.in.l.qui pretio.nu.2. ff.de mortis cau.dona.fo.72.

8 Falcidia ꝙ defalcat, eſt naturalr debitũ.in.l.j.n.1.C.ad leg.fal..fo.50.
Falcidia, an detrahatur de mortis.cã capione.in.l.ſi mortis.nu. 1. C. ad legem falcid.fo.50.

2 **Fallacia** de quid ad quale vocatur fallacia accidentis.in.l.ſed & ſi me pñtẽ.§.cũ iter.nu.3.ff.de cond.indebi.fo.51.

6 **Fallere** hoſtes etiã mentiendo licet in bello licito.in.l.in criminibus.§.pręterea.ff.de quæſtio.nu.1.fo.195.

8 **Falſa** cauſa quando vitiet legatum.in.l.verba. C. de falſa cau. adiect.fo.48.

4 Falſa cauſa cõditionaliter expreſſa vitiat legatum.in.l.demõſtratio. §.quod autẽ.nu.1.ff.de cõdi.& demõ.fo.120.

4 Falſa cauſa quãdo vitiet diſpoſitionem? ibidem.nu.13.

4 Falſa cauſa circa filiationẽ adiecta exhæredationi facit exhęredationẽ nullam ipſo iure.ibidem.nu.14.

4 Falſa cã in cõtractibus etiã finalis & obligatoria, licet nõ vitiet contractum ipſo iure: tamen inducit repetitiones ſi ſcienter.ibi.nu.16.

4 Falſa cauſa in.l.quando vitiat legem.ibidem.nu.18.

4 Falſa cã in reſcripto quando vitiat.ibidem.nu.19.

3 Falſa cauſa adiecta in ſententia reddit eã ipſo iure nullã, & qñ non.in l.qui teſtamento.§.item quero.nu.2.ff.de excu.tuto.fo.88.

6 Falſa eſt opinio illorũ, q dicũt, ꝙ qñ fideiuſſor accedit naturali obli. habet except.de q̃.ĩ.l.ꝙ eẽ.s̃.c.ĩ.l.marcel.ff.de fideiu.& mã.n.5.f.73

3 Falſa cauſa circa filiationem vitiat exhæredationem ipſo iure.in.l.ſi. poſthumus.§.ſi quis ita.nu.1.ff.de lib.& poſthu.fo.106.

3 Falſa cauſa adiecta in exhęredatione, illam non vitiat ipſo iure ſi non reſpicit filiationem.ibidem.nu.2.

3 Falſa cauſa quando vitiet inſtitutionem.in.l.pacumeuius.nu.2. ff.de hære.inſti.fo.34

3 Falſa cauſa expreſſa & inſerta in teſtamento vitiat diſpoſitionẽ ipſo iure.ibidem.nu.4.

3 Falſa cauſa quare vitiat inſtitutionem & non legata.ibi.nu.5.

4 Falsa demonstratio legatũ generis & non speciei restringit.in.l.quintus.nu.1.ff.de auro & argento legato.fo.94.

3 Falsa causa an vitiet decretũ,in quo imploratur officiũ iudicis. in.l. qui testa.nu.1.ff.de excu.tuto.fo.77.

Falsam ambasiatam faciens, qualiter puniatur? remissiuè. in auc. de quæstore.nu.4.fo.36.

7 Falsi quadruplex est cognitio.in.l.si ex falsis.nu.6.C.de transa.f.72.

8 Falsi exceptio,quòd non impediat iudicium possessoriũ.in.l.q̃uis.nu.2.C.de edic.diui Adria.tollen.fo.35.

8 Et falsitas cõmissa debet alicui nocere vt qs in pœna falsi incidat.in.l. damus.nu.1.C.ad legem Corne.de falsis.fo.126.

Falsitas vt puniatur, sufficit quòd noceat quo ad semiplenã probationem,vel aliquale indiciũ.in.l.damus.nu.2.C.ad leg.cor.de fal.fo.126.

7 Falsitas committitur non solũ dicendo falsum:sed etiamintacendo, quod est verũ.in.l.presbyteri.nu.1.C.de episco.& cleri.fo.28.

Falsitas est immutatio veritatis.in auc.de instru.cau.& fide.n.2.f.33.

7 Falsitas in teste,quando noceat producẽti.in.l.si ex falsis.nume.14.C.de transactio.fo.73.

6 Falsitatem committẽs,an causam perdat.in.l.in fraudem.§.quoties.ff.de iure fisci.nu.1.fo.234.

8 Falsitatẽ committẽs in iudicio, causam q̃n amittat.in.l.falsam.nu.2.C.si ex fal.testa.&c.fo.80.

Falsitatibus testium est obuiandum.in auc.de testibus.nu.2.fo.41.

Falsitas cõmittitur,etiam in tacendo veritatem.ibi.nu.10.

7 Falsum dicẽs coram iudice vel producens,qua pœna puniatur.in.l. nullum.nu.3.&.6.C.de testibus.fo.152.

Et si quis punitur à iudice:quia dixit falsum,an poterit lege cornelia de falsis accusari.ibi.nu.4.

4 Falsum dicit tribus modis:& statuta loquẽtia de falso,intelligantur propriè & strictè de falso quod cadit in aliquo capitulo.l.corne.de fal.in.l.si is qui ducenta.§.vtrum.nu.7.ff.de reb.dub.fo.107.

6 Falsum verè,requirit dolum,non quasi falsum.in.l.diuus.ff.ad leg. cor.de fal.nu.2.fo.183.

6 Falsum quot modis dicatur:ibi q̃ tribus.in.l.quid sit falsum.ff.ad le. Corne.de fal.nu.1.fo.184.

4 Falsum non videtur quod finiatur primordio veritatis.in.l.cum filius.§.hæres meus.nu.1.ff.de leg.secun.fo.43.

8 Falsum accipitur tribus modis.in.l.nec exemptũ.nu.2.C.ad legem corne.de falsis.fo.126.

1 Fama sequẽs quod tollat effectum famæ præcedentis.in.l.sed & si lege.§.de eo autem.nu.2.ff.de peti.hære.fo.168.

6 Fama vt probata sit,debet esse opinio maioris partis hominũ ciuitatis vel viciniæ,vel etiam mulierum, secundũ q̃ spectat principaliter ad quẽlibet.in.l.de minore.§.plurimũ.ff.de quæstioni.nu.14.fo.196.

Fama debet habere ortum à personis honestis & fide dignis, non maleuolis,aut suspectis.ibi.nu.15.

Fama potest etiam habere ortum à vilibus,quando habet originem ab alio actu quàm à dicto personarum.ibi.

Fama ex quo tempore debet oriri? vbi q̃ tempore commissi delicti, & postea ante accusationem,& post accusationem.ibi.nu.16.

Fama qualiter possit oriri tempore cõtracti maleficij:& ponit exempla.ibi.nu.17.

Fama tũc dicitur vna vox populi,q̃n suspicio non præcessit ibi.n.18.

Fama qualiter probetur? vbi q̃ per duos testes dicentes maiorẽ partem populi,vel viciniæ hoc sentire:quia audiuerunt maiorẽ partem populi sic dicere.ibi.nu.19.

Fama dicitur probata,quando testes dicunt q̃ audiuerunt à maiore parte hominũ seu gentium istius ciuitatis,villæ vel castri.ibi.nu.20.

Famæ probatio non vitiatur,licet testes deponentes hoc dicant se à diuersis sciuisse,diuersis temporibus,& diuersis locis.ibi.nu.24.

Fama q̃ potest probari negatiuè.ibi.nu.25.

Fama si probatur ab vna parte affirmatiuè,ab alia negatiuè,statur testibus dignioribus.Et si sunt æquales,statur illi famæ, quæ processit ex verisimilibus præsumptionibus.ibi.nu.26.

Fama si probatur diuerso tempore,puta maleficium factũ vno tempore,& fama innocentiæ alio tempore statur vltimæ famæ.ibi.nu.27.

Fama cõtraria quãdo probatur respectu diuersorũ locorũ, si probatiões sunt equales,neutri credit:aliàs inspicit qualitas testiũ.ibi.n.28.

Famæ effectus quis sit.ibi.nu.30.

Fama non dicitur inter simplicem & duplicem.ibi.nu.32.

6 Fama in quo loco d3 esse? vbi q̃ q̃n de aliquo hoĩe in gñe,in loco originis,vel vbi cõuersat.ĩ.l.de minore.§.pluriũ.ff.de q̃stio.n.10.f.196.

Fama non requirit de necessitate locũ:sed sufficit q̃ sit cõmunis opinio eorum,ad quos spectat & ponit multa exempla.ibi.nu.11.

Fama totius ciuitatis q̃ requiratur in negotijs magnis:in paruis verò sufficit fama viciniæ.ibi.nu.12.

Fama vt probet,requirit q̃ sit cõmunis opinio eorũ,vel maioris p̃tis illius vniuersitatis,ad q̃ spectat.& sic quot hoĩes faciant famã.nu.13.

Decem vel viginti homines quando faciant famam?ibidem.

7 Fama quid sit & quid infamia.in.l.infamiæ.nu.2.&.3.C.ex quib. cau.infa.irroga.fo.76.

3 Fama & vnus testis faciũt plenã probationem.in.l.excusantur.nu.9.ff.de excu.tuto.fo.80.

6 Fama publica inducit errorem,vt quis excusetur à calumnia. vel si est dictum à personis fide dignis.in.l.accusatorũ.ff.ad senatusc.turpillia.nu.7.fo.188.

Et iudex ante,quàm cõdẽnet de calumnia,debet dare terminum ad faciendam defensio.ibi.

3 Fama an sufficiat ad p̃bat.dñij.ĩ.l.q̃dã ĩ suo.n.5.ff.de cõdi.ĩsti.f.161.

6 Fama est duplex:vna hominis,alia inter homines.in.l.de minore.§. plurimum.ff.de questio.nu.5.fo.196.

Fama inter homines est duplex.ibid.nu.6.

Fama est cõis opinio voce manifesta,ex suspicione p̃ueniẽs.ibi.n.7.

2 Fama quã p̃bationẽ faciat.in.l.admonẽdi.nu.46.ff.de iureiur.f.35.

3 Fama excusat à præsumptiõe doli,item à pœna.in.l.pacumeius.nu.8.ff.de hære.inst.fo.134.

3 Fama excusat quẽ à dolo.ĩ.l.cũ q̃dã.§.q̃ dicit.n.3.ff.de acq.her.f.175.

2 Fama per se q̃ nõ p̃bat,licet probationẽ coadiuuet.in.l.testiũ.§.ei⁹ quoq;.nu.1.ff.de testibus.fo.153.

Et quomodo probetur fama.ibi.nu.2.

1 Fama bona dicitur illesę dignitatis status legib⁹ & moribus cõprobatus.in.l.pretoris.nu.1.ff.de ijs qui no.infa.fo.98.

7 Fama non probat dominiũ,sed probationem coadiuuat.in.l.p̃prietatis.nu.2.C.de probatio.fo.143.

Fama inducit iustã cãm credẽdi,& sic titu.putatiuum.ibi.nu.3.

6 Fama publica excusat à dolo.in.l.miles.§.mulier.ff.ad leg.Iul.de adult.& stup.nu.1.fo.170.

Fama publica dat iustam causam credẽdi.in.l.præses.nu.4.C.de decurio.& eorum filijs.lib.x.fo.23.

5 Famã non extare qualiter probetur.in.l.in summa.§.idem labeo.nu.8.ff.de aqua pluuia arcend.fo.47.

1 Familia vnius ex duobus dñis si delinquit ali⁹ cognoscit.Et bona ipsius familiaris diuidentur.in.l.qui iurisditioni.num.2.ff.de iuris.om.iudi.fo.52.

7 Familiaris si definit esse familiaris,quando testificetur.in l.etiam.nu.5.C.de testi.fo.149.

8 Familiaris q̃n possit accus.dñm dom⁹.ĩ.l.si qs.C.q acc.nõ pos.f.121.

6 Familiaris quilibet potest prohibere aliquẽ,ne domũ ingrediatur: & si ingrediatur,habet actionẽ ex leg.cornel.in.l.lex corne.§.i.ff.de iniur.& famo.libel.nu.1.fo.138.

6 Familiaris pro modico furto nõ põt conueniri actiõe furti:sed actione vi bono.rap.nu.2.fo.135.

4 Familiæ appel.nõ veniũt cognati,nisi ex cõi vsu ita intelligeret.in.l. cum ita.§.in fideicom.nume.4.ff.de leg.ij.fo.33.

6 Familię q̃ tot dicantur,quot remanserunt ex aliquo.in.l.cum ratio. §.si plures.ff.de bo.damna.nu.2.fo.209.

8 Familię appellatio quando referatur ad rem & quando ad personas in.l.suggestioni.nu.5.C.de verbo.& re.signi.fo.42.

2 Familię erciscundę iudicio nõ venit,q̃ quis nõ facit vt hęres.in.l.ei⁹ qui.nu.8.ff.de rebus creditis.fo.22.

6 Famosi & alij qui nõ habent ius testificandi nec accusandi. q̃ nõ admittũtur in hoc crimine,qualiter intelligat? in.l.in quęstionibus.ff.ad leg.iul.maiest.nu.1.fo.167.

6 Famosus fur qualr itelligat?ĩ.l.fur est manifest⁹.ff.de furt.n.4.f.120.

6 Famosus latro,vel fur,quis dicatur.in.l.capitalium.§.famosos.ff.de pœnis.nu.1.folio.206.

5 Famuli debẽt noĩari,q̃n testis petit noĩari oẽs de familia : vt de noĩe recordetur.ĩ.l.cũ si.§.ante aũt.n.2.ff.de pub.& vectigal.fo.52.

3 Famulo nihil impossibile iniũgi debet.in.l.Titius.§.si tanta.nu.1.ff. de excu.tuto.fo.89.

2 Famulus infirmus,q̃ nõ debeat habere salarium pro tẽpore infirmitatis.in.l.si vno.§.itẽ cũ quidã.nu.8.ff.de loca.& cõduct.fo.129.

Famul⁹ q̃ fuit ĩfirm⁹,si p̃ tpe,quo fuit infirm⁹,vult seruire tãto tpe & habere integrã mercedẽ,an possit.in.l.si vno.§.item cum quidã. nu.9.ff.de locato.& conducto.fol.eo.

Famul⁹ p̃ seruo accipit.ĩ.l.iubem⁹.n.1.C.de pp.sacri cubi.li.xij.f.57.

5 Famul⁹ liber,q̃ delĩqt si exhibetã dño tenet ipo iure,& dñs liberat. in.l.pretor.§.q̃ nouissimè.nu.1.ff.de publica.& vectigalibus.fo.52.

2 Famulus expulsis à dño vt p̃ eo testificetur.q̃n videat verè vel fictè expulsus.in.l.vir mulieri.n.1.ff.de donatio.inter virũ & vxorẽ.f.158.

4 Famulus infirmus an debeat habere salarium,q̃ non.in.l.operę testamento.nu.1.ff.de vsuf.le.fo.71.

Fatalia duo in causa appellationis,hodie ex cã cõstituũt.in auc.de his qui ingre.ad appel.nu.1.fo.27.

8 Fataliũ oim decurso tempore nõ datur reparatio,etiam ex iusta cã impedimenti.in.l.nemo arbitretur.nu.1.C.de tempo.app.fo.86.

3 Fecisse quo noĩe dicat q põt facere aliq̃d vtroq; modo scilicet noĩe suo & hæred.ĩ.l.gerit.n.21.ff.de acq.hę.f.183.

8 Foemina põt esse testis in codicillis.in.l.si quis igitur.nu.7.C.de codicil.fo.40.

Index singularium materiarum.

Fœmina,an possit eẽ executrix testamenti?vt in auẽ.vt liceat matri & auiæ.nu.2.fo.52.

8 Fœmina,quæ possessionẽ rei alienę inuasit punitur constitutiõe huius legis.si vero rei suæ:an possit prætendere ignorantiam istius iuris.in.l.si qs in tantã.nu.4.6.&.16.C.vñ vi.f.95.& seq. Idẽ in hermaphrodito.ibidem.

Idem in milite & rustico.Et idem in adulto & pupillo,nisi sit proximus infanti & delinquat cõmittendo.ibi.nu.5.6.&.7.

Nec talis minor restituitur si dolo inuasit.ibi.nu.8.

Fœmina potest esse testis in codicillis.in auẽ.de testa.imper.num. 6. fol.48.

Fœminæ quòd possunt esse testes in testamento inter liberos:& etiã in diuisiõe quę fit per patrem inter filios.in.§.Et quod sępe.nu.2.in auẽ.de triente & semis.fo.19.

7 Fœminę quando cogantur edere rationum libros.in.l.ipse dispice. nu.4.C.de edendo.fo.43.

6 **Feriæ** vindemiarum vel messium ꝙ nõ seruantur in causis carceratorum. in.l.custodias.ff.de pub.iud.nu.3.fo.154.

Ferię vindemiarum aut messium hodie statuto Italię non porrigunẽ ad causas criminales.ibidem.nu.4.

7 Ferię an eximantur de dilatione? remissiuè.in.l.siue pars.num.3.C. de dilatio.fo.116.

1 Ferię in causis,in quibus ꝓceditur summariè sine strepitu & figura iudicij an sint?remissiuè.in.l.ex quacunq;.ij.§.item si.numero.10.ff. si quis in ius voc. non.fo.61.

1 Ferię sunt tantũmodo inductæ in actib⁹ iudicialibus.in.l.diuus. nu. 1.ff.de ferijs.fo.72.

1 Ferijs renunciari potest extra iudicium.in.l.ne quis.§.sed si prętor. nu.2.ff.de ferijs.fo.71.

1 Ferijs inductis in honorẽ dei renunciari nõ potest.in.l.si feriatis.nu. 3.ff.de recep.arb.fo.150.

8 **Foeneratorum** cautelã cõtra dispositionẽ legis. quã vide ibi ver.quidã.nu.1.C.de pactis pigno.fo.108.

5 **Foetus** pecorum,ꝙ sit fructibus industrialibus. in. l. sequiẽ. §.fructus & partus.nu.3.ff.de vsuca.& vsurp.fo.98.

4 **Feuda** quæ transeunt ad filios si sunt hęredes,ꝙ veniant in petitiõe hęreditatis:& idẽ in emphyteusi. in.l.vt iurisiurãdi.§.si liberi.nu.5.ff.de operis libertorum.fo.184.

4 Feuda non veniunt in restitutione fideicommissi in.l.si patroni.§.Imperator.nu.3.ff.ad senatuscon.trebe.fo.152.

5 Feudatarij,& vasalli non possunt iurisditionem nõ sui iudicis prorogare,sine consensu dñi.in.l.j.§.post operis.nu.8.ff.de noui operis nuntia.fo.7.

8 Feudatarius,qui facit aliũ feudatarium,an possidet.in.l.vti possidetis.ver.ac satisdationis.nu.10.C.vti pos.fo.99.

Feudatarius & emphiteota,an teneantur ad collectas:remissiuè. nu. 4.&.6.C.de annonis & tribu.libr.x.fo.13.

8 Feudatarius vel emphyteuta licet proprio nomine possideat,tñ cõtẽplatiõe alterius.in.l.malè agiẽ.n.1.C.de pscri.xxx.vel.xl.an.fo.60.

4 Feudi ius tanquam singulare non est trahendum ad consequentiam. in.l.vt iurisiurandi.§.si liberi.nu.6.ff.de operis lib.fo.184.

4 Feudum cõcessum tibi tuisq; hęredibus intelligitur de filijs.in.l. ex facto.§.si quis ita.nu.2.ff.ad senatusconsul.trebel.fo.148.

5 Feudũ ꝙ possit accipi in causam iudicati ex secundo decreto.in. l.si finitio.§.si de vectigalibus.nu.5.ff.de dãno.infecto.fo.37.

Feudum an trãseat in ecclesiam,per ingressum feudatarij in monasteriũ?in auẽ.de aliæ.& emphy.nu.10.fo.55.

6 Feudũ an publicetur vasallo delinquẽte?remissiuè.in.l.cum ratio.§. j.ff.de bo.damna.nu.1.fo.209.

4 Feudum ex his causis reuocatur ex quibus legatũ.in.l.si inimicitiæ. nu.1.ff.de his quib.vt indig.fo.112.

4 Feudum & emphyteusis acquisitum per patrem filio,quãdo veniat conferendũ.in.l.hic titulus.§.nec castrense.nu.6.ff.de colla. bono.fo lio.172.

1 Feudũ est contractus nominatus in.l.iurisgentiũ.§.quinimo.nu. 19. ff.de pactis.fo.83.

1 Feudum ꝙ nõ veniat in iudicio petitionis hęreditatis in.l.item vidẽdum.§.nũc videamus.nu.1.ff.de peti.hered.fol. 167.

Feudũ sterile in emphiteosim habẽs,si sua cultura facit eum meliorem,an possit illũ mittere ad hęredes extraneos?licet hoc ĩ instrumẽto non dicatur.in.l.quicũq;.nu.1.& de oĩ agro deser.lib.xj.fo.49.

4 Feudum nõ potest pignorari.in.l.qui habebat.n.3.ff.de leg.iij.f. 67.

3 Feudũ datum scholari reuerso de studio,per baronẽ,qñ possit reuocari,scholari existente ignorante.in.l.nesennius.nu.4.ff.de excu.tuto.fo.87.

Feudũ concessum alicui pro se & filijs.quòd transit in adoptiuos in.l.cũ adoptiuũ.nu.1.C.de decurio.& eorum filijs.lib.x.fo.19.

4 Fundum vel emphyteusis si conceditur duobus an inter eos habeat locũ ius accrescendi.in.l.re cõiũcũ.nu.66.ff.de leg.iij.fol.66.

Feudũ alienatur inuito dño,quãdo emptor vult subire omne onus, quod sustinebat primus feudatari⁹.in.l.murileguli.nu.2.C.de murilegulis.lib.xj.fo.37.

7 Feudũ ingredientis monasteriũ,quãdo in ipsum monasteriũ trãseat. in auẽ.ingressi.nu.44.C.de sac.san.eccl.fo.21.

1 **Fictabilis** non põt accusare secantes fruct⁹ in possessionẽ quam tenet ad effectũ vigore statuti puniẽtis robãtem rem alienam.in.l.si fur.nu.3.ff.de vsu.& quem.fo.180.

2 **Fictio** qñ ꝑpl⁹ possit, quã veritas.in.l.eius qui.nu.5.ff.de rebus creditis,si cert.pet.fo.22.

5 Fictio priuatiua est in re existẽti possibili nõ existere nõ existẽte à iure facta assumptio.in.l.si is ꝙ pro emptore.n.37.ff.de vsucap.fo.105.

Et ꝙ fictio priuatiua,fingat ea quæ sunt meri facti.ibi.nu.38.

Fictio priuatiua circa ea quæ sunt meri iuris,vel iuris & facti, regulariter non fingit.ibi.nu.41.

Et ratio differentiæ,quare fictio inductiua fingit in his,quæ sunt iuris & facti:& fictio priuatiua non.ibi.nu.42.

Fictio trãslatiua,seu extensiua est in re certa vno modo existenti ꝓ existente,alio modo possibili,à iure facta assumptio.ibi.nu.43.

Et ꝙ hæc fictio,vt plurimũ circa quatuor operatur.ibidem.

Fictio translatiua fingens de tempore ad tempus,potest super his,q̃ sunt meri facti fingere,æquitate suadente.ibi.nu.44.

Et hęc fictio etiã fingit circa ea quę sunt meri iuris.ibi.nu.45.

Itẽ fingit in his,quæ sunt iuris,& facti.ibi.nu.46.

6 Fictio nõ fingit nisi super facto.in.l.verum est.ff.de reg.iur.n.1.f.26.

5 Fictio postliminij.l.cornel.& omnis alia fictio fundata est super ęqtate naturali:& ea cessante,cessat fictio.in.l.si is qui.num.2.ff.de vsuca. & vsurp.fo.102.Et quę verba importent fictionem.ibi.nu.5.

Fictio translatiua nõ ꝓcedit,nisi ambo extrema sint habilia.ibi.n.3.

Fictio translatiua,licet requirat duo extra habilia:tamen sufficit, ꝙ extremũ ad quod,sit habile in potentia:licet non essentia.ibi.nu . 8. 28.&.25.fo.102.& seq.

Fictio postliminij nõ habet locũ in possessiõe,q̃ habet mltũ facti & parũ iuris:vt est illa,ꝑ quã ꝑ nosmetipsos posidem⁹.ibi.n. 12.f.103.

Fictio postliminij,ꝙ habeat locũ in possessione,q̃ habet multũ iuris, & parũ facti,vt est illa,quã hẽm⁹ ꝑ filios.& seruos nostros.ibi.n. 13.

Fictio postliminij,&.l.cornelia an habeat locũ in possessis per seruũ filiũ,aut colonũ ante captiuitatem domini ex causa non peculiari, quòd non.ibi.nu.15.

Fictio legis corneliæ,an procedat in possessis per seruum , aut filiũ. post captiuitatem dñi ex causa peculiari,ꝙ non.ibi.nu.17.

Fictio postliminij,vel legis cornel.quãdo operẽ circa possessionẽ, vel vsucapionẽ. in.l.si is qui nu.19.ff.de vsucap.fo.104.

Et quid sit vbi ꝙ in rem certam eius,quod est possibile cõtra veritatem pro veritate,iure facta assumptio.ibi.nu.21.

Et fingi ꝙ non possit,super eo quod est impossibile.ibi.nu . 22.

Fictio introducta est à iure gẽtiũ.itẽ à iure ciuili introducitur:& etiã per statuta & consuetudines.ibi.nu.23.fo. 104.

Et ab homine fictio induci non potest ibidem.

Et fictionis spẽs est triplex.scilicet inductiua:priuata,& translatiua, siue extensiua.ibi.nu.25.

Fictio inductiua est in re certa,non existente possibili,pro existẽte à iure facta assumptio.ibidem.nu.26.

Et fictio inductiua,ꝙ habeat locũ i his quę sunt meri facti.ibi.n.27.

Fictio inductiua,& fictio priuatiua,non requirit duo extrema habilia,sicut fictio translatiua.ibi.nu.28.

Et fictio inductiua,ꝙ regulariter non fingat circa ea,quæ sunt meri iuris.ibidem.nu.29.fo.104.

Fictio inductiua,ꝙ est inducenda in subsidiũ.ibi.nu.30.

Et quæ possunt fieri secũdũ veritatem,ꝙ non possunt fieri secundũm fictionem.ibidem.

Fictio inductiua,ꝙ fuerat super his quæ sunt iuris,& facti.ibi.n.32.

3 Fictio an possit fingere ꝙ est impossibile de natura. remissiuè.in.l. Gallus.§.si eius.nu.4.ff.de libe.& postu.fo.112.

Fictio re perempta non retrotrahitur.in.l.in ratione.§.si seruus sub condi.nu.2.ff.ad legem falcidiam.fo.133.

7 Fictio quid & quid presumptio.& species eius.nu.10.&.11.C.de ꝓbatio.fo.145.

1 Fictio est super certo cũ fingatur cõtra veritatem. in.l.non est verisimile.nu.4.ff.ꝙ met.causa.fo.128.

4 Fictio recipit extentionem passiuam.in.l.lex falcidia.§. lex falcid. nu.2.ff.ad.l.falci.fo.132.

5 Fictio quãdo iuris effectũ habet tũ ad illã recurri solet:secus si cũ intellectũ nõ hęret.in.l.j.§.si vir vxori.nu.1.ff.de acqui.possef.fo.82.

2 Fictio legis quod porrigat se ad id ad quod porrigitur lex naturę.ĩ l.item quęritur.§.qui impleto.nu.14.ff.de loca.& conduct.fo.128.

7 Fictio est semp sup certo.in.l.si filiusf.n.2.C. de petetio.hęre.f.124.

1 Fictio priuatiua quę fingit nõ esse illud quod est regulariter non habet locũ in his quę sunt iuris sed in his quę sunt facti. in. l.si vnus.§. pactus ne peteret.nu.23.ff.de partis.fol. 88.

Fictio quæ

3 Fictio quę est idē ꝙ præsumptio iuris & de iure nō patiē probationē in contrariū.in.l.si duo.nu.1.ff.de acqui.hære.fo.176.

3 Fictio & veritas si circa idē concurrant quæ earū valeat.in.l.cū aliter §.hoc autē senatus.nu.3.ff.ad senatuscon.Sylla.fo.193.

5 Fictio translatiua,ꝙ non habeat locū super re perēpta: & qñ reqrat rem extare.in.l.si is q pro emptore.nu.53.ff.de vsucap.fo.105.

Fictio translatiua cū fingit de vna psona ad aliam fingendo super his, quæ sunt meri facti,fingit ex necessitate.ibi.nu.16.fo.106.

Et idem de cōsistentib⁹ de iure & de facto,prout refert̃ ad factū.ibi.

Fictio translatiua,quādo fingit̃ de vna re ad aliā ꝙ inducat fictionē, prout ad factū refertur:si ad ius,veritatem.ibi.nu.65.

Et eadem fictio,quę fingitur de loco ad locū.quid operet̃.ibi.nu.66.

2 Fictio quòd non habeat locū,si non reperit rem super qua figat pedes.in.l.necessario.nu.3.ff.de pericu.&.commo.rei ven.fo.119.

8 Fictio q̃ retrotrahit̃ non requirit duo extrema habilia, in his q̃ fingit per quādā cōsequētiā.i.d.in q̃stione.n.10.C.de sen.pas.& resti.f.128.

1 Fictio cessat vbi cessat æquitas.in.l.vtilē.n.1.ff.qb.ex cau.ma.f.143.

1 Fictio vniuersaliter fingit̃ in his quæ sunt facti,raro vel nunq̃ in his quæ sunt iuris.ibi.nu.3.

1 Fictio est triplex.ibi.nu.4.

1 Fictio post liminij,vt locū habeat quid requiratur.ibi.nu.5.

3 Fictione.l.cornelię testamentū factū ante captiuitatē cōfirmat̃ licet testator seruus decedat in.l.lege.n.1.ff.de test.& qui test.fa. pos.f.98.

2 Fictiones duæ circa idem,quando concurrant?remissiuè.in.l. singularia.nu.3.ff.de rebus credi.fo.13.

5 Fictiones plures,an & quando circa idem concurrere possunt.in.l.si is,qui pro emptore.nu.69.ff.de vsucap.& vsurpa.fo.106.

Et quòd æquitas fuit causa introducendę fictionis.ibi.nu.67.

6 Fictiones duæ simul possunt concurrere,qñ vna venit in cōsequētiā alterius,vel concurrunt circa diuersa,vel ex diuersis fontibus oriunt̃ in.l.sub conditione.ff.de solu.& libera.nu.3.fo.88.

6 Fictiones duæ quando possint circa idem concurrere. in.l. si seruus communis meuij .ff. de stipula.seruo.nu.1.fo.67.

4 Fideicommissa vniuersalia legatis vniuersalibus, & non vniuersalia particularibus sunt exequata.in.l.per omnia.nu.5.ff.de leg.primo.fo.2.

8 Fideicōmissariæ,& directæ libertatis differentia,quòd hodie durat, in.l.omne verbum.nu.3.C.Communia de leg.fo.47.

6 Fideicommissa tacita ꝙ detegantur per confessionem.in.l.non intelligitur.§.tacita.ff.de iure fis.nu.3.fo.230.

Et positiōi an q fuit rogat⁹ restituere nō capaci,an teneat̃ rñdere.ibi.

4 Fideicōmis.vniuersalia & legata particularia quomodo differant. in l.per omnia.nu.8.ff.de leg.primo.fo.2.

3 Fideicommissarij cōstituti in testamēto nullis alijs datis hæredibus habētur loco hæredū.in.l.centurio.nu.21.ff.de vulg.& pup.fo.148.

4 Fideicommissario in casu huius.l.qualiter consulatur.in.l.quæ filiū. nu.3.ff. vt legato.nomine caue.fo.160.

4 Fideicommissarius si decedit ante factam restitutionē,an restitutio possit fieri eius hæredi.in.l.apud iulianū.§.vtrū aūt.n.1.ff.ad senatusc.f.146.

4 Fideicōmissarius vēdicare potest alienata.in.l. Marcell⁹.§. res quæ. nu.4.ff.ad senatuscon.trebel.fo. 144.

4 Fideicommissarius vniuersalis ꝙ possit facere inuētariū ex persona sua,si hæres non fecit.in.l.in ratiōe.§.ꝙ vulgo dicitur. nu.10.ff. ad legem falcid.fo.134.

4 Fideicommissarius si agit fideicōmissaria hæreditatis petitione & conuentus nō possideat,tūc filius superueniēs impedit executionē, in.l.ita tamen.§.quoties.nu.2.ff.ad senatusc.trebel.fo.148.

Fideicōmissarius vniuersalis,ꝙ possit facere inuentariū: si hæres non fecit:& ad quid sibi ꝓderit.in.§.si enim.n.9.in aut.de here.& fal.f.5.

4 Fideicōmissarius primus non pōt cogere hæredē adire sine secundo si apud eū non sit remansura quota hæreditatis.in.l.si patroni.§.qui fideicommissariam . nu.1.ff.ad senatuscō.trebel.fo.152.

3 Fideicōmissarius vniuersalis quòd habeat tempus ad deliberādū.in l.si seruus.§.ait prætor.nu.3.ff. de iure dele.fo.162.

3 Fideicōmissarius vniuersalis potest facere inuentarium ex persona sua.ibidem.nu.4.

4 Fideicōmissari⁹ de legatis particularibus ab hærede relictis an detrahat falcidiā:remissiuè.in.l.ex asse.nu.1.ff.ad senatusc.trebel.fo.150.

4 Fideicōmissarius primus si restituit secūdo fideicōmissario an ius fideicōmissarię hæreditatis remanet apud primum?ꝙ non.ibi.nu.3.

8 Fideicommissarius & hæres quomodo differant,& quæ differentiæ ratio.in.l.sancimus.§.cum autem.num.4.&.5.C.ad senatuscon.trebellia.fo.50.

4 Fideicommissarius an detrahat quartam.in.l. explicito.§. denique. nume.1.ff.ad senatuscon.trebel.fo.143.

4 Fideicommissarius quando dicatur legitimus contradictor.in.l.filiā nu.1.ff.ad senatusconsul.trebel.fo.152.

4 Fideicommissarius secundus cogit primum hæredem adire & restituere.in.l.cogi.§.si ego.nu.1.ff.ad senatusconsul.trebel.fo.147.

4 Fideicommissarius habetur loco hæredis.in.l.si hæres ab eo.nu.1.ff. ad senatuscon.trebel.fo.155.

8 Fideicommissarius in casibus quibus actiones transeunt sine restitutione,habet remediū.l.si.C.de edic.diui adria.in.l.sancimus. §. cum aūt.nu.7.ff.ad senatuscon.treb.fo.50.

4 Fideicōmissarius vniuersalis decedēs ante restitutionē factā, ꝙ illud transmittat ad hæredem suū etiam si fideicommissum vniuersale sit relictum purè.in.l.cū filio.nu.12.ff.de leg.primo.fo.7.

4 Fideicommissarius vniuersalis decedens post mortem testatoris, ante aditam hæreditatem,transmittit illud ius ad hæredes.ibidē.nu.13.

4 Fideicommissarius vniuersalis decedens ante aditam hæreditatē ꝙ trasmittat ius deliberādi.ibid.nu.14.

4 Fideicommissarius vniuersalis decedens post petitionē,ante aditam restitutionem factam:transmittit fideicommissum ad hæredes.ibid. nume.15.

8 Fideicommissarius vniuersalis quo casu habeat rei vēdicationē etiā restitutione nō facta.in.l.si duobus.§.si autē.nu.4.C. coīa de legatis.fo.47.

8 Fideicommissarius vniuersalis,qñ sit legitimus cōtradictor.in.l.edicto.§.si autem aliqs.nu.22.C.de edic.diui.adri.fo.37.

4 Fidecommissarius habetur loco hæredis.in.l.postulante.§.sed & in huiusmodi.nu.4.ff.ad senatusconsul.trebel.fo.151.

4 Fideicommissi iure quod quis habet venit in restitutione trebellianica.in.l.liberto suo.§.filium ex dodrante.numero.1.ff.de annuis leg. fo.70.

4 Fideicommissum relictum animo cōpēsandi non inducit petitionē.in.l.fideic. §. item si quis.nu.1.ff.de lega.iij.fo.52.

8 Fideicommissum vniuersale,ante restitutiōem, quòd transmittatur ad hæredem,etiam non attinentem defuncto.in.l.si in persona. nu.1. C.de fideicom.fo.45.

4 Fideicommissum nō solū ex verbis,sed etiam ex mente inducitur. in.l.pater filiū.§.pater.nu.1.ff.de leg.tertio.fo.58.

8 Fideicōmissum vniuersale,transmittitur ad hęredem ante restitutionē.in.l.cū secūdum.nu.1. C.de fideicom.fo.43.

Fideicommissum vniuersale:an transmittatur fideicommissario defuncto,ante aditā hęreditatem,sicut transmittuntur legata particularia,ꝙ sic.ibidem.nu.2.fo.44.

8 Fideicōmissum relictum ad diem incertum,ꝙ ante diem restitui pōt. in.l.post mortem,nu.13.&.5.C.de fideicom.fo.44.

4 Fideicommissum quando non deficit per liberos nō restituitur statim,sed expectatur mors naturalis.in.l.ex facto.§.ex facto.nu. 2. ff. ad senatuscon.trebel.fo.147.

3 Fideicommissum reuocatur per superuenientiam liberorum quando quis non cogitabat in perpetuum habere filios.in . l. sæpissimæ. nu.11.ff.de iure codi.fo.198.

4 Fideicommissum purè & simpliciter à patre vel à domino, filio vel seruo,heredibus institutis,an valeat:quia intelligatur tacita conditio cum erunt sui iuris.in.l.cum filio.nu.2.ff.de leg.primo.fo.6.

4 Fideicommissum relictum filiofa.ita vt ad eum perueniat , videtur delatum in tempus existentię sui iuris.in.l.vbi purè.nu.1.ff.ad senatusconsul.trebel.fol.148.

4 Fideicommissum potest relinqui à succedentibus ab intestato pupillo quod expirat adueniente pubertate.in.l.si titio.§.sicuti.nu.1.ff.de lega.primo.fo.24.

4 Fideicommissum quòd trāsmittatur ad hæredes,licet hæreditas nō addita non transmittatur.in.l.à testatore.nu.4.ff.de cond. & de mō. fo.131.

3 Fideicommissum vel relictum à substituto exhęredati quādo valeat? in.l.moribus.§.interdū.nu.1.ff.de vulg.& pupil.sub.fol.141.

4 Fideicommissum probari potest per coniecturas.in.l.cū proponeba tur.nu.2.ff.de lega.secundo.fo.37.

4 Fideicommissum vniuersale æstimatur quantum valet tota hæreditas.in.l.marcellus.nu.1.ff.ad senatuscon.trebel.fo.143.

4 Fideicommissum potest imponi donationi cā mortis.in. l.cum pater.§.corū quibus. nu. 1.ff.de lega.secundo.fo.44.

4 Fideicommissum relictū post mortē omnium,ab vltimo decedēte, videtur esse relictū.in.l.codicillis.nu.1.ff.de vsufr.leg.fo.73.

4 Fideicommissum vniuersale nō continetur appellatione hæreditatis.in.l.liberto suo.§.filium ex dodrante.numero.5.ff.de annuis leg. fo.70.

4 Fideicommissum relictum patrono,nullo iure est debitum vltra legitimam portionem.in.l.patronus.num.1.ff.ad senatusconsul.trebel. fol.153

4 Fideicōmissū iniūctū filio si decesserit sine filijs vel filij ei⁹ an valeat, si filius decesserit cū filijs:sed filij filiorum sine filijs.in.l.sed & si fic. nu.2.ff.de lega.tertio.fo.51.

4 Fideicommissum relictum fratribus sub nomine appellatiuo , pro here litaria portiōe debetur.in.l.lucius.§.meuia.nu. 1.ff.ad senatusc. trebel.fo.156.

4 Fideicōmissum vniuersale ante restitutionem vadit ad heredes. in.l. cogi.§.idē metianus.nu.1.ff.ad senatuscon.trebel.fo.147.

4 Fideicommissum relictum à duobus cum expressione nominis collectiui debetur etiam si in persona vltima tantū conditio extiterit si persona nō superest quæ ex præsumpta voluntate defuncti excludat.in.l.hæredes mei.§.cum ita.nu.1.ff.ad senatuscon.treb.fo.152.

4 Fideicommissum vniuersale nō continet id quod quis extra iudiciū defuncti percepit.in.l.cum quis.nu.2.ff.de dote præleg.fol.76.

4 Fideicommissum an possit relinq ab eo.cui donatur inter viuos.in.l. si mulier.nu.1.ff.de lega.tertio .fo.51.

8 Fideicommissum cōditionale relictum ab ascendētibus non trāsmittitur ad descendētes fideicōmissario defuncto,cōditione pendēte.in l.j.nu.4.C.de his qui an̄ aper.tabu.fo.53.
Et an hęc lex habeat locū,siue isti descēdētes fuerint nati in vita illi⁹ de cuius hæreditate agitur,siue postea.ibi.nu.5.

7 Fideicōmissum dicitur conditio.in.l.j.nu.1.C.de pact.fo.49.
Fideicommissum,tacitum quando dicatur?in.l.si ei qui. nu.8.C. de delatori.lib.x.fo.11.

4 Fideicommissum si est ademptū ex dispositione testatoris expressa,legatū non remanet pœnes grauatū,sed videtur ademptū.in.l.filio §.matri.nu.1.ff.de adimen.legat.fo.103.
Fideicōmissum habet similitudinem cum hærede.& est hæres in effectu.intellige,vtiliter. in.§.inordinatū.nu.1.&.3. authen. de hære. & fal.fo.3.

4 Fideicommi.vniuersale,conseruatur per auhen.ex causa.in. l. peculium.§.titio.nu.1.ff.de leg.secundo.fo.37.

4 Fideicōmissum vniuersale si relinquitur filio, per hoc non dicitur institutus.in.l.si emancipatus.nu.1.ff.de bono.possessio contrata.f.168.

4 Fideicommissum vniuersale relictum fratribus minoribus non valet:particulare relictū sic.in.l.per oĩa.nu.9.ff.de lega.primo.fo.2.

3 Fideicōmissum in dubio videtur relictū ab ipso impubere instituto licet relinquatur post mortē in.l.cohęredi.§.ꝙ si hæredem.n.2.ff.de vulg.& pupilla.sub.fo.153.

6 Fideiubens pro pupillo naturaliter obligato,nō habet actiōem contra pupillū,secus si pro pupillo ciuiliter & naturaliter obligato,vel facto locupletiore.in. l.marcellus.ff.de fideiussor.& manda.nu.1.fo.73.

7 Fideiubens in oēm causam,intelligitur sortis & vsurarū fideiussor.in l.quero.nu.1 .ff.de loca.& conduct.fo.132.
Fideiubens pro accusato,vel inquisito,ꝙ teneatur etiā ad pœnā quę infert propter negotiationē maleficij vel solutiōis non factę in termi nū.in.l.quæro.nu.3.ff.de locato,& conduct.fo.eo.

6 Fideiubens pro alio ꝙ nō habeat actiōem man.& neg.gest.in.l. pōt ff.de fideiusso.& manda.nu.1.fo.70.

6 Fideiubens pro alio non accipit fideiussorem,sed promissorem pro indemnitate.in.l.potest.ff.de fideiuss.& mand.nu.2.fo.70.

1 Fideiusio pstita à captis à familia vel cū armis inuētis dicit de eūdo, & differt a fideiussione de iudicio sisti,& stando iuri.in.l.si quis.nu.1. ff.si quis in ius voc.fo.58.

6 Fideiusio inducit sol.ꝙ perit instantia,perēpta.in.l.cum lite.ff. iudic.sol.nu.1.fo.108.

8 Fideiussor iudicatū solui qui exactus est pro dn̄o habet executionem paratā contra dominū.in.l.sancimus.nu.7.C.de vsur.rei iudica.fo.79.

1 Fideiussor cōdēnati in certa quātitate nō liberatur reo mortuo vel deportato & est vera lect.in.l.si vero.nu.1.ff.qui satisd.co.fo.63.

1 Fideiussor de iudicio sisti,an liberetur bannito vel deportato reo. ibidem.nu.2.

6 Fideiussor de iudicio sisti,reum damnatum in vna causa, non tenet sistere in alia.in.l.capitis.ff.de fideiuss.& manda.nu.3.fo.77.

6 Fideiussor dicitur tantum verbis obligari.in. l.stipulationū.§.satisacceptio.ff.de verb.obli.nu.1.fo.10.

1 Fideiussor de iudicio sisti,est propriè fideiussor.in.l.fideiussor.§.in fideiussorem.nu.1.ff.qui satisd.cog.fo.62.

1 Fideiussor in criminalibus tenetur in quantitate taxanda per iudicē & in ea contra fideiussorem ex officio inquirere.ibidem.nu.3.

7 Fideiussor qui soluit vsuras, quando possit illas petere?in.l.de constitutionibus.nu.1.C.de vsuris.fol.170.

1 Fideiussor de iudicio sisti habens priuilegium fori, si cōueniatur & taceat sibi præiudicat.in.l.si fideiussor.nu.1.ff.qui satisd.cog.fol.63.

1 Fideiussor habens priuilegium fori debet illi renunciare.aliàs nō admittitur nisi in subsidium.ibidem.nu.3.

1 Fideiussor qui non possidet immobilia non est idoneus nisi sit coniuncta persona.in.l.sciendum.nu.13.ff.qui satisd.cog.fo.66.

3 Fideiussor scriptus ꝓ inqsito,qui nō cōtradixit & fuit præsens ꝙ tenear.in.l.cū ostēdimus.§.fideiussores.nu.2.ff.de fideiusso.tuto.f.94.

6 Fideiussor debitoris decedentis sine hærede,quòd teneatur de æquitate,quando desijt esse spes aditionis.& de rigore hæreditate iacente.in.l.Stichum.ff.de solut.& libera.nu.6.fo.97.

2 Fideiussor quòd videatur habere mādatū de soluendo.in.l.indebitā. nu.1.ff.de condict.indebi.fo.61.

2 Fideiussor qui iurauit,qn̄ possit repetere à reo principali.in.l.duobus.§.à fideiussore.nu.2.ff.de iureiuran.fo.30.
Fideiussor vt habeat actionē mandati cōtra reū,debet doceri se verè soluisse,ibidem.numero.3.

2 Fideiussor quòd sit debitor,in.l.bonę est.nu.34.ff.de rebus credi.si cer.peta.&c.fo.4.

2 Fideiussor an teneatur ad id quod ex cōtumacia cōdemnatio crescit in.l.rem.nu.2.ff.de in litem iurando.fo.38.
Fideiussor,de iudicio sisti,& in iudicato soluēdo ĩ criminalib⁹,ꝙ nō teneat,si pœna augeat cōtumacia,vel negatione partis.ibidem.nu.3.
Et quòd vt fideiussor in maleficijs, teneatur ad augmentationem pœnæ cautela est.ibidem. nu.5.

6 Fideiussor nō obligat,nisi verbis.in.l.cū fideiuss.ff.de ver.ob.n.2.f.21.
Fideiussor non conuenitur nisi principali excusso.ibidem.
In fideiussorem contractus non fit executio.ibidem.

1 Fideiussor minoris restituitur ex minoris persona.in.l.in causæ.ij.§. pomponius.nu.1.ff.de mino.xxv.ann.fo.135.

6 Fideiussor intercedens pro pupillo tutore authore, habet actionem mādati contra pupillū,licet pupillus habeat restitutionē in integrū, aduersus dictā restitutionē.ĩ.l.Marcell⁹.ff.de fideius.& mā.n.6.f.73.

6 Fideiussor in obligatione facti accedere pōt,si principalis esset obligat⁹ & hoc mō ĩtelligat.ĩ.l.si qs ꝓ eo.ff.de fideius.& mād.n.2.f.77.

2 Fideiussor,quod possit soluere, & de substantia principalis.in.l.si procuratorē.§.si ignorātes.nu.1.ff.mādati vel cōtra.fo.108.
Et an fideiussor teneat appellare,& appellationē ꝓsequi.ibidē.n.3.

2 Fideiussor simpliciter acceptus,quòd videtur intercedere in vsuris in.l.centū capuę.nu.3.ff.de eo quod certo loco.fo.73.
Fideiussor quando possit in plus teneri quàm principalis.ibi.nu.6.

4 Fideiussor an possit esse iudex ĩ causa rei principalis:& an etiam testes inter debitorem & principalem remissiuè. in.l.si cui legetur.§. si titio.nu.1.ff.de legatis primo.fo.16.

2 Fideiussori,ꝙ nō det beneficiū huius legis,licet prīcipalis suscipiens in se iudiciū opponere possit.in.l.verū.nu.3.ff.ꝓ socio.fo.112.

1 Fideiussor si denūciat creditori vt soluat debitori qa factus est nō soluēdo an sibi prosit?remissiuè.in.l.titius.nu.5.ff.de procu.fo.112.

6 Fideiussor quis pro eodem apud eundem esse nequit.in.l.vranius.ff. de fideiusso.& mand.nu.2.fo.81.

6 Fideiussor venditoris emptore victo,ꝙ possit appellare.in.l.à sententia.ff.de appella.& releg.nu. 4.fo.215.

1 Fideiussor de iudicio sisti an teneat si re⁹ ante diē exhibitiōis decessit & sic certū sit ipsum exhiberi nō posse.in.l.si decessit.nume.2.ff.qui satisd.cog.fo.63.

6 Fideiussor in his q̄ emergunt tpe stipulatiōis cōtractę ex psona sua, nō pōt in pl⁹ teneri,q̄ꝫ principalis,sed in his q̄ emergūt posteà sic ex mora sua.ĩ.l.si test.liberatū.§.qsitū est.ff.de fideius.& mā.n.1.fo.77.

3 Fideiussor qui fuit præsens,& scriptus fideiussor pro condemnatione soluenda si non cōtradicit,obligatur in.l.cū ostendimus.nu. 1.ff. de fideiusso.tuto.fo.78.

6 Fideiussor in obligatiōe facti in qb⁹ ex sua mora teneri nō pōt.nō pt pœnā promittere.in.l.hi qui accessiōis.ff.de fideius.& mā.n.13.f.74.

6 Fideiussor si renūciauit exceptiōibus sibi ex psona sua cōpetētibus tenet renunciatio:secus si competūt ex persona principalis.in.l.hi q accessionis.ff.de fideius.& manda.nu.14.fo.74.

6 Fideiussor qn̄ ĩ veritate est principalis,& ad eū principaliter negotiū spectat,qn̄ possit in plus teneri.in.l.hi qui accessiōis.ff.de fideius.& man.nu.15.fo.74.

6 Fideiussor qui de facto cōueniri nō potest,de iure sic,dicitur de iure cōueniri posse.in.l.qui satisda.ff.de fideius. & man.nu.2.fo.69.

6 Fideiussor qui promisit de iudicio sisti,tenet sistere vsq; ad sententiā si simpliciter promisit sistere:si verò qn̄cūq; curiæ placuerit,tūc etiā post sententiam.in.l.si quis.ff.de custod.& exhib.reo.nu.2.fol.164.

6 Fideiussor pōt promittere æstimationem, qn̄ principalis promittit factum.ff.de fideius.& mand.nu.1.fo.75.

6 Fideiussor potest accedere obligatiōi quæ ex maleficio nascit.in.l. omni obligationi.ff.de fideius.& manda.nu.1.fo.69.

1 Fideiussor,qui soluit ꝙ non habeat actionē negotiorū gestorū cōtra fideiussorem:& de ratione.in.l.ex facto.num.4.ff.de neg.gest.f.120.

6 Fideiussor quādo possit accedere in obligatione faciendi vel nō faciendi?remissiuè.in.l.inter artifices.ff. de solu.& lib.nu.2.fo.90.

6 Fibeiussor qn̄ sibi factū est mādatū ꝙ soluat,nō tenetur nisi de dolo & lata culpa.in.l.eum qui.§.si epistola.ff.de furtis.nu.4.fo.121.

5 Fideiussor non potest condemnari,nisi inquantum facere possit:qn̄ eo conuento dominus comparet,& opponit hanc exceptionē ex psona sua.in.l.& si fideius.ff.de re iud.nu.2.fo.125.

2 Fideiussor solus tempore quando liberetur absq; principali.in.l.si fideiussor.§.fideiussor.nu.1.ff.manda.vel contra.fo.109.

1 Fideiussor.de eūdo ad iudicē licet sortiat forū rōne cōtractus.nō tn̄ pdit priuilegiū eligēdi iudicē.in.l.si qs.nu.2.ff.si qs in ius voc. f. 58.

6 Fideiussor potest intercedere pro eo, qui tenetur officio iudicis.in.l. Marcellus.ff.de fideius.& manda.nu.4.fo.73.

6 Fideiussor accedens venditioni rei sacræ, vel liberi hominis quādo obligetur

obligetur?Et quãdo venditioni rei minoris.in prin.leg.in.l.cũ lex.ff. de fideiuſſo.& manda.nu.1.fo.76.

6 Fideiuſſor intercedens pro furioſo & prodigo,an teneatur: & ſi tenetur,reſtituatur.in.l.Marcellus.ff.de fideiuſ.& mãda.nu.7.fo.73.

6 Fideiuſſor ꝙ poſsit appellare à ſententia lata contra principalem. in.l.à ſententia.ff.de appella.& rei.nu.2.fo.215.

6 Fideiuſſor Iudicat.ſolui,executione contra ipſumfacta,poteſt cõtra principalem impetrare executionem ſine proceſſu ordinario. in.l. in ſtipulatione.ff.iudica.ſol.nu.5.fo.107.

6 Fideiuſſor põt cõueniri nõ excuſſo principali, qñ certũ eſt à principio prĩcipalẽ nõ eſſe ſoluẽdo.ĩ.l.decẽ ſtipula.ff.de ver.obl.n.2.f.45.

Fideiuſſor Tyranni conuenitur non excuſſo principali.ibi.

6 Fideiuſſor ſimpliciter intercedẽs an teneatur ad vſuras,ſi principaliter tenetur?remiſsi.in.l.lucius.§.j.ff.ad munici.& de inco.nu.1.f.241.

Fideiuſſor,de iudicio ſiſti,quandiu ſit obligatus.in.§.illud quoque. nu.17.in authẽ.de exhiben.reis.fo.26.

Fideiuſſor de iudicio ſiſti,an teneatur certã quãtitatẽ promittere?ꝙ non.in.§.illud quoque.nu.18.in auc.de exhiben.reis.fo.26.

6 Fideiuſſor ſi denũciet creditori,ne numeret,qñ creditor poſsit numerare.vt noceat fideiuſſori?ĩ.l.ſi fideiuſſor.ff.de fideiu.& mã.n.3.f.80.

6 Fideiuſſor qui promiſit reum ſiſtere,cogitur exhibere poſt ſex mẽſes.in.l.ſi quis.ff.de cuſto.& exhib.reo.nu.5.fo.164.

Et conſilium ꝙ fideiuſſor promittat repræſentare reum ſtatim: & quòd renuntiet beneficio de fideiuſ.ibi.

5 Fideiuſſor pro euictione anteꝗ̃ res euincatur, an & quando poſsit agere vt liberetur.in.l.facere.nu.3.ff.ſolu.mat.fo.24.

Fideiuſſor qñ dari debeat p creditorẽ creditori accipiẽti bona ei⁹ in ſolutũ?& quare dare teneac?in.§. quod aũt. n.7.in auc.de fideiuſ.f.9.

7 Fideiuſſor poteſt ſatiſfacere creditori de bonis rei prĩcipalis in auc. ſi captiui.nu.3.C.de epiſ.& cleri.fo.30.

6 Fideiuſſor qui eſt liberat⁹ acceptilatiõe,ita ꝙ ad reũ principalẽ porrigatur à reo,non repetit acſi ſoluiſſet.in.l.& per iuſiurandũ .§. qui ita.ff.de acceptilatio.nu.5.fo.102.

7 Fideiuſſor,ſi anteꝗ̃ fideiuberet proteſtatus fuit creditori, quòd nõ intẽdebat fideiubere:& fideiuſsit:an obligatur.in.l.pacta nouiſsima. nu.6.C.de pactis. fo.53.

6 Fideiuſſor an principaliter petatur, quãdo euictio imminet,an verò ope exceptio.in.l.ꝓtoriarũ.§.ſtipulationũ.ff.de ꝓto.ſtipu.n.3.f.103.

6 Fideiuſſor an teneatur ex mora prĩcipalis.in.l.cum filiuſfa.§.ſi ſtipulatus ſum.ff.de verb.oblig.nu.1.fo.22.

Fideiuſſor de iudicio ſiſti,q ſe offert defenſioni principalis, dicic verus ꝓcurator.ĩ.§.ſi verò alter.nu.2.in auc.vt oẽs obe.iudi.pro.fo.31.

6 Fideiuſſor q obligatur,qa in duriorẽ cauſam ſe obligauit, vel aliud promiſit,vel interceſsit in caſu,quo principalis non tenec, ſi iurauit, tunc obligatur.in.l.ſi quis pro eo.ff.de fideiuſ.& mãda.nu.15. fo.78.

Iuramentum non extenditur vltra conſenſum.ibidem.

6 Fideiuſſor põt cõueniri principali nõ diſcuſſo,qñ prĩcipalis de iure vel de facto nõ põt diſcuti.ĩ.l.Marcell⁹.ff.de fideiuſ. & mã.n.8.f.73.

6 Fideiuſſor ſpõte ſoluendo vel offerẽdo debitum,an poſsit creditorẽ cogere vt ſoluat.in.l.fideiuſſoribus.ff.de fideiuſ.& manda.n.3.f.72.

6 Fideiuſſor ſimpliciter accept⁹ tenec ĩ vſuras, q̃ veniũt officio iudicis ex natura actio.in.l.ſi poſtea.ff.rem pupil.vel adol. ſal.fo.n.1.f.107.

8 Fideiuſſor poteſt intelligi large & ſtrictè. in auc. hoc ita.nu.68.C.de duobus reis ſtipul.fo.114.

6 Fideiuſſor qui ſuccedit principali an ſit tutus beneficio inuentarij. in.l.generaliter.ff.de fideiuſſo.& manda.nu.1.fo.70.

6 Fideiuſſor an poſsit ſtatim ſe obligare,cum ſe obligauit per inſtrumentum guarentigię.in.l.fideiuſſor pro vendi.nu.1.fo.75.

6 Fideiuſſor intercedens pro minore,quãdo teneatur vtiliter, quãdo non.in.l.Marcellus .ff.de fideiuſſo.& manda.nu.3. fo.73.

1 Fideiuſſor de iudicio ſiſti nõ tenetur de eo ꝙ creuit per inficiationẽ. in.l.ſiue.nu.1.ff.qui ſatiſd.cog.fo.62.

Et an teneatur in eo ꝙ creuit per iuramentum.ibi.

1 Fideiuſſor de iudicio ſiſti tenetur vſq; ad ſentẽtiã ſi actor litem proſequatur:ſi tardat vſq; ad duos menſes.ibidem.nu.2.

1 Fideiuſſor de iudicio ſiſti tenetur certi condictione.ibi.nu.3.

6 Fideiuſſor de iudicato ſoluẽdo an teneac percẽpta inſtãtia,& an poſt appellationẽ.in.l.græcè.§.& poſt.ff.de fideiuſſo.& mãda.nu.1.f.70.

6 Fideiuſſor non põt teneri in grauiorem cauſam, quàm reus principalis.in.l.græcè.§.illud cõmune.ff.de fideiuſſo.& mãda.nu.1.fo.70.

6 Fideiuſſor qui promiſit.x.cũ principalis promiſiſſet.x.nõ obligac. in.l.græcè.§.illud commune.ff.de fideiuſſo.& manda.nu.2.fo.70.

Et Negatio poſtpoſita ſigno vniuer. facit ęqpollere ſuo cõtrario.ibi.

Et dictio omnimodo,ſiue non,quid operetur?remiſsiuè.ibi.

6 Fideiuſſor pro fiſco intercedere põt.in.l.ſi debitori deportatio.ff.de fideiuſſo.& manda.nu.2.fo.76.

Fideiuſſor pro reo deportato accedere poteſt.ibi.

6 Fideiuſſores ſi intercedũt diuerſis tẽporib⁹, vn⁹ nõ videc intercedere contẽplatione alterius in.l. Titius.ff.de fideiuſ.& mãda.n.1.f.76.

Fideiuſſores duo ex interuallo fideiubẽtes, habẽt beneficiũ cedẽdarũ,quando alter poteſt effectualiter conueniri.

6 Fideiuſſores quando ſimpliciter intercedunt,quilibet tenetur inſolidũ,etiã ſi nõ ſit dictũ.in.l.ſi Titi⁹.ff.de fideiuſſo.& mãda.n.2.f.76.

6 Fideiuſſor ſoluẽs videtur actiones emere.in.l.cum is.ff.de fideiuſ.& mandat.nu.1.fo.75.

Et actio inutilis cedenti,eſt vtilis ceſsionario.ibidem.

6 Fideiuſſor ſuccedẽs fideiuſ.bñficio ĩuẽtarij,ꝙ nõ poſsit vti bñficio ĩuẽtarij,& obli.nõ ſit extĩct.ĩ.l.ſti.§.ꝙ vulgo.ff.de ſo.& lib.n.4.f.98.

5 Fideiuſſor quando ſuccedit principali , extinguitur acceſſoria, niſi cedat ad incommodũ creditoris.in.l.debitor.ff.de ſepara.n.1 .f.142.

2 Fideiuſſor ſimpliciter acceptus , an videatur intercedere in omnem cauſam.in.l.quæro,nu.5.ff.de loca.& cõduct.fo.132.

7 Fideiuſſor,an poterit opponere poſt biennium exceptionem non nu.pecu.in.l.tam mandatori.nu.1.C.de non nu.pecu.fo.164.

Fideiuſſor ſi proteſtatus fuit creditori,ne pecuniã numeraret,quòd poſsit tamen numerare.ibidem.nu.3.

7 Fideiuſſor quòd accedit debito officio iudicis.in.l.compenſationes. nu.3.C.de compenſatio.fo.167.

Fideiuſſor officialis cõuenitur,nõ excuſſo principali.in.l.ſi cum te. nu.3.C.de decurio.& eorum filijs.lib.10.fo. 18.

6 Fideiuſſor põt accedere pro eo,qui eſt reſtitutur⁹ ex mera iuſtitia non pro eo,qui eſt reſtituturus ex mera miſericordia.in.l.cum quis §.ſi quis pro reo.ff.de ſolut.& libera.nu.2.fo.91.

7 Fideiuſſor an accedat ciuili actiõi.ĩ.l.ſi cui.n.1.C.de nõ nu.pe.f.166.

6 Fideiuſſor debet appellare,& ſibi cõtrarius non auditur .in.l.ſi pro curatorio nomine.§.j.ff.quando appel.ſit.nu.1.fo.223.

Fideiuſſor officialiũ nõ cõuenic,niſi principali excuſſo,ẽt ſi de bõis officialis emerit.ĩ.l.nõ ĩiuſta.n.1.C.de cõueniẽdis fiſci debi.li.10.f.6.

6 Fideiuſſor ſi hominem debitum occidat,quando actione de dolo,& qñ actiõe ex ſtipulatu deffẽdat.in.l.mora rei.ff.de ver.obli.n.2.f.36.

6 Fideiuſſor qñ venit ad deffẽdẽdũ,tenec ſatiſdare.in.l. iam tamẽ.§.j. ff.iudica.ſol.nume.1.fo.109.

6 Fideiuſſor de iudicio ſiſti põt moram purgare poſt multos dies,qñ eſt appoſita dies & pœna.in.l.ſi inſulam.ff.de verb.oblig. n.11 .f.33.

7 Fideiuſſor pro dote reſtituenda,an poſsit dari.in.l.generali.num.2. C.ne fideiuſſo.dot.den.fo.187.

7 Fideiuſſor ſuccũbẽs ĩ actiõe mãdati,recupabit ſumptus litis ab eo, & iudicio pendente,poterit petere pecunias pro expenſis.in.l.exceptione.ff.de fideiuſ.& mand.nu.10.fo.80.

6 Fideiuſſor põt accedere ꝓ eo,q ſolo iudicis officio põt cõueniri.ĩ.l. cum quis.§.ſi quis pro reo.ff.de ſolut.& libera.numero.1.fo.91.

6 Fideiuſſor & mãdator ĩ quo diſtẽt?ĩ rub.de fideiuſ.& mãd,n.1.f.69.

Fideiuſſor põt de bonis principalis ſatiſfacere creditoribus .in.§.ſi vnum.nu.3.in authẽ.vt cum de appel.cog.fo.51.

3 Fideiuſſor capti ab hoſtibus quãdo poſsit cõueniri.in.l.ſi pupillus. §.ſi tutor.nu.1.ff.de tute.& ratio.diſt.fo.91.

7 Fideiuſſor an ſit idone⁹ teſtis ꝓ prĩcipali.ĩ.l.oĩb⁹.n.6.C.de teſ.f.151.

7 Fideiuſſor poteſt intentare reſtitutionẽ:qñ minor voluit eã impetrare.in.l.ſi ea quæ.nu.8.C.de fideiuſ.mino.fo.64.

6 Fideiuſſorẽ qui dare tenec,liberatur dando clericũ dũmodo non det de iudicio ſiſti. in.l. qui ſatiſdare.ff.de fideiuſſo.& manda.n.11.f.69.

6 Fideiuſſorem ſi quis dedit,qui effectus eſt non ſoluẽdo, tenetur iterum ſatiſdare.in.l.quæ ſatiſdare.ff.de fideiuſ.& mand.nu.12. fol.69.

6 Fideiuſſorẽ inhabilẽ q dat vt dicac ſatiſfeciſſe,an diſtinguac,ſiue ſciuerit,ſiue ignorauerit.in.l.qui ſatiſdare .ff. de fideiuſſo. & mandat. nu.7.&.9.fo.69.

6 Fideiuſſorẽ ſe negãs an ꝑdat beneficiũ diuiſiõis,& qd operẽtur illa verba,nego narrata prout narrãtur.in.l.ſi dubitet.§.ita demũ. ff.de fideiuſſo.& mand.nu.1.fo.71.

Fideiuſſorem nõ dicitur dare,qui dat in fideiuſſorẽ priuilegiatũ . in l.hac ſaluberrima.n.1.C.de præpoſi.agen.in rebus.lib.12.fo.60.

6 Fideiuſſorem dans qui nõ poſsidet immobilia.an liberetur.remiſsiuè.in.l.prętoriæ.ff.de præto.ſtip.nu.3.fo.105.

1 Fideiuſſores qui tenetur pręſtare,tenetur illos perſonaliter exhibere.in.l.ſi fideiuſſor.nu.2.ff.qui ſatiſd.cog.fo.63.

6 Fideiuſſores cum plures interuenerĩt pro pluribus reis,an habeat locũ bñficiũ diuiſiõis.ĩ.l.ĩter eos.§.duo rei.ff.de fideiu.& mã.n.1.f.77.

6 Fideiuſſores an habeant diuiſionis beneficiũ ex ꝑſona principaliũ rerũ.in.l.inter eos.§.duo rei.ff.de fideiuſ.& mand.nu.2.fo.77.

6 Fideiuſſores etiam ſeparatim accepti, habent beneficiũ diuiſionis. in.l.ſi plures.ff.de fideiuſſo.& mand.nu.1.fo.73.

6 Fideiuſſores dari per cõuẽtũ ſuo nomine,ſi poſtea facit procuratorẽ in iudicio,non liberantur.in.l.ſi ante acceptum.ff.iudic.ſol.n.5.f.110.

8 Fideiuſſores idonei,habẽt beneficiũ diuiſiõis,ex epiſtola diui Adriani.in.l.nõ rectè.nu.1.C.de fideiuſ.& manda.fo.114.

Fideiuſſores plures ſimpliciter accepti.intelligũtur inſolidũ.ibi.n.2.

6 Fideiuſſores plures ſi ĩtercedũt diuerſis tpib⁹,vn⁹ nõ vr̃ intercedere cõtẽplatiõe alteri⁹.ĩ.l.ſi ſtip.eẽs.§.ſi duob⁹.ff.de fideiu.& mã.n.2.f.71.

6 Fideiuſſores delatoris ꝙ teneãtur,& inquãtũ teneantur in.l.ex quibuſdam.§.ſenatus cenſuit.ff.de iure fiſ.nu.2.fo.229.

6 Fideiuſſorem inhabilem,ſibi non præiudicat,qui ignoranter accepit.in.l.qui ſatiſdare.ff.de fideiuſſ.& manda.nu.6.fo.69.

Index singularium materiarum.

5 Fideiussori daẽ dilatio, vt denuntiet domino, vt ab eo instruaẽ.in.l. qua in prouincia.nume.7.C. vbi de crimi.agi opor.fo.118.
Fideiussori præsenti datur dilatio ad reum præsentandum in auẽ.de fideius.nu.1.&.3.fo.86.
Fideiussor quibus casibus verbis nõ obligetur.ibi.nu.7.
Fideiussor quod cõueniri potest:qñ est notoriũ principalem nõ esse soluendo, nulla facta excusatione.ibid.nu.11.
Fideiussor qui interuenit pro naturaliter tantum obligato, qñ possit cõueniri statim, & excusione nõ facta.ibid.nu.12.
Et fideiussor, quandò possit cõueniri per creditorẽ qui pign⁹ habebat: vel pignus primò vendi debetẽ ibidem.nu.14.
Et fideussor, creditore non agente, & eo inuito, an possit ab eo petere ꝙ recipiat debitum, & cedat sibi actionem contra principalem? ibidem.nu.19.
4 Fideiussori vt nõ ĩputaẽ, ita nec emptori, si nõ opposuit exceptionẽ declinatoriam contra personam iudicis, vel actoris.in.l.at qui natura.§.cũ me absente.nu.7.ff.de neg.ge.fo.119.
6 Fideiussoribus forensibus an possit imponi collecta?in.l.libertus.§.sola.ff.ad municip.& de inco.nu.1.fo.240.
6 Fideiussorum sub conditione obligatorum si vnus non est soluendo, actio in alios restituitur per actionem in intergrũ.in.l.si plures.ff.de fideiusso.& mandat.nu.3.fo.73.
4 **Fideles** Imperij non tenentur sequi imperatorem si fructus fundi ad impensas non sufficiunt.in.l.meuia nepotem.§.vxore.nu.5.ff.de annuis lega.fo.69.
Fidelis & deuotus dicitur, qui tributa soluit.in.l.omnes.la.2.nu.2.C.de annonis & tribu.lib.10.fo.13.
7 **Fides** de ꝓtio quando dicatur haberi.remissiuè.in.l.in ciuile.nu.2.C.de rei vendi.fo.126.
Fides de precio, an possit haberi per procuratorem? remissiuè.in.l.in ciuile.nu.3.ibid.fo.eo.
Fides instrumẽti, dupliciter sumitur.in rub.in authẽt.de instru.cau.& fi.nu.3.fo.33.
Fides quænã adhibeatur publicis instrumẽtis, qñ in dubiũ reuocantur de eo.in.§.sed & si.nu.10.in auẽ.de instru.cau.& fi.fo.34.
Fides quanta resultat pro instrumento publico, comparatione facta? vsq; quòd plena.ibid.nu.11.
6 Fides data hosti & inimico ciuitatis à priuato, non est seruanda: sed data à ciuitate, sic.in.l.proximum.ff.ad leg.iul.maiest.nu.1.fo.166.
7 Fides christiana, quòd incipit tempore constantini prædicari.in.l.habeat vnusquisq;.nu.1.C.de sacrosanctis ecclesijs.fo.10.
3 **Fiduciaria** tutela.quæ dicatur?in.l.tutela.§.si parens.nu.2.ff.de legi.tuto.fo.53.
7 **Fieri** quippiam de facto quando sufficiat, siue ad actionẽ dandam: siue ad pœnę commissionẽ euitãdam, siue vt pœna euitetur.in.l.vbi pactum.nu.14.C.de transact.fo.71.
6 Fieri aliquid in pricipio plateæ diciẽ, quod fit in prima parte, platea diuisa in.xij.partes.in.l.fur est manifestus.ff.de furtis.nu.7.fo.120.
Et communis vsus loquendi attenditur. ibidem.
6 Fieri quod non debet, si fiat, factum tenet.in.l.si quidem.§.biduum ff.quando appel.sit.nu.1.fo.222.
2 Fieri simul dicitur, quod fit eadem die quod valet ad excusandum testes.in.l.in operis.nu.1.ff.de locato.& conducto.fo.131.
5 Fieri quędã nõ debẽt, quæ tñ facta tenẽt: quod est verũ qñ lex vltra non procedit.in.l.si finita.§.si fortè.nu.2.ff.de dãno.infecto.fo.36.
7 **Figura** facta in loco: præsumitur facta ab hærede: qui etiã facere tenebatur.in.l.oĩa.nu.3.C.arbitriũ tutelę.f.193.
4 Figura Christi cũ apostolis si debet pingi in ecclesia ĩtelligiẽ cũ duodecim.in.l.titia.§.seia.nu.4.ff.de auro & argento lega.fo.96.
8 **Filia** nupta est in ptãte patris, & mariti, quo ad illa quæ sunt necessaria marito.ĩ.l.vxo.n.1.C.de cõdictio.ĩcert.f.49.
8 Filia in dote aduentitia sine patris consensu agit.in.l.quòd locum.nume.1.C.de colla.fo.12.
8 Filia si tpe mortis patrię dotẽ à viro recuperauit, an veniat ĩ restõne fideicõmissi.in auẽ.res quæ.nu.8.C.cõmunia de legatis.fo.48.
8 Filia si est maritata, sed non dotata, an pater teneatur eam dotare.in authen.res quæ subiacent.numero.6.C.cõia de legatis.fo.45.
4 Filia cui factum est legatum vt nubat non petit fructus medio tempore perceptos.in.l.filium.nu.1.ff.de optio.lega.fo.80.
4 Filia cui pater legauit ducentum pro ea maritanda: & postea eam maritauit, & dedit ei centum nomine dotis, quòd possit residuum petere.in.l.lucius.nume.4.ff.de lega.secundò.fo.32.
4 Filia exclusa quousq; masculus superuixerit, an censeatur exclusa perpetuò.in.l.in contratab.§.qui habebat.numero.8.ff.de bonorũ possessio.contratab.fol.165.
3 Filia quę adiuit pro parte contingente hæreditatem matris si decessit relicto filio ex viro suo, an illa portione deficiẽte filius ipse possit ex persona matris repudiare, & habere ex persona sua, vt auum maternum excludat.in.l.cum hæreditate.numero.6.ff.de acqui.hæredi.fo.177.
1 Filia cui pater reliquit cẽtũ ꝓ dote an stãte statuto ꝙ filia dotata nõ succedat, nec possit ĩtra testm̃ patris aliqd dicere poterit statĩ petere legatũ.in.l.titio cẽtũ.§.titio genero.nu.5.ff.de cõdi.& demõ.fo.127.
1 Filia cui est cõstituta dos dicitur dotata.ibi.nu.eo.
4 Filia pro qua in ingressu monasterij pater aliquid obtulit monasterio: dicitur dotata.ibi.nu.8.fo.28.
4 Filia dotata hæres instituta, nõ teneẽ cõferre, vñ si petit cõtratab.ex persona fratris nõ cõfert, qa ex iudicio defuncti petit cõtra tab. nisi velit esse cõtẽta portionę ex qua esset instituta.h.d.in.l.si filia fuerit.nu.1.ff.de colla.dotis.fo.174.
Filia, quo casu possit dotem profectitiam repetere sine patris cõsensu.in.§.illud quoq;.nu.6.in authẽ.de æquali.do.fo.47
7 Filia quæ excluditur à statuto stantib⁹ masculis, cũ dotatur cũ patris consensu si reseruat sibi ius successionis: an talis reseruatio valeat in.l.ne quæstione.nu.4.C.de pact.fo.58.
4 Filia exclusa à statuto, nõ diciẽ sua.in.l.j.§.sciendum.nu.3.ff.de suis & legi.hę.fo.187.
1 Filia fœmina minata fuit fratribus suis de petendo portionem hæreditatis an ex hoc inducatur aditio & sic petitio transeat ad hæredes? in.l.quẽadmodum.nu.1.ff.de inofficio.test.fo.160.
3 Filia quę passa est fratres possidere hæreditatem, & si quid voluit ab eis petijt: licet nõ sint lapsi.xxx.anni, an tamen videatur repudiare?in.l.excusari.nu.1.ff.de acqui hęre.fo.185.
1 Filia potest institui in dote.in.l.deniq;.§.sed vtrum.nu.6.ff.de min.xxv.ann.fo.132.
4 Filia per patrẽ instituta in re transcendente legitimã, & ꝙ sit cõtẽta & plus petere non possit: ꝙ poterit petere dotem maternam.in.l.vt iurisiurandi.§.si liberi.nu.7.ff.de operis lib.fo.185.
3 Filia probatur legitima probando ipsam natam ex legitimo matrimonio.in.l.titia.nu.2.ff.solu.mat.fo.26.
3 Filia an & qñ perdat oĩ iure ius cõsolidatiõis.quãdo pater fuit stipulat⁹ ĩcõtinẽti sibi dotẽ reddi.ĩ.l.post dotẽ.n.22.&.24.ff.so.mat.f.28.
3 Filia quod in dote aduentitia habeat actionem etiam patre inuito: & quid in eius hęrede.ibidem.nu.25.&.26.
5 Filia ꝙ in casu hui⁹.l.patre inuito agit ad dotem, quãdo dos est parua, vel si est magna: & pater sit ita pauper ꝙ si dos perderetur, non posset iterum filiam dotare.in.l.si cõstante.nu.47.ff.solut.mat.f.19.
3 Filia ius suũ non amittit, qñ pater ad dotem agit, sed illud cõsolidaẽ & fratribus confert.ibi.nu.52.
3 Filia ingrediẽte monasteriũ an cõmittaẽ stipulatio, quæ tolliẽ in casu mortis.remissiuè.in.l.si cum dotem.nu.11.ff.solu.ma.fo.15.
3 Filia instituta in certa quãtitate, & rogata restituere: si decesserit sine liberis detrahit falcidiam & trebel.in.l.cohęredi.§. quæ ita.nu.3.ff.de vulg.& pup.sub.fo.153.
4 Filia potest res quę subiacẽt restitutioni in casum dotis alienare.in l.mulier.§.cùm proponeretur.nu.1.ff.ad senatuscõsul. trebel.f.148.
3 Filio primo acquiritur in his quæ patri acquiruntur per filium deinde, ipsi patri.in.l.placet.nu.2.ff.de acquirẽ.hære.fo.180.
3 Filia contra voluntatem patris nubere potest de iure cano.in.l.soluto.ma.§.quod in patris.nu.2.ff.sol.mat.fo.6.
3 Filia in dote aduẽtitia potest agere sine cõsensu patris.ibi.nu.3.
3 Filia quãdo possit agerere patre viuo & durãte patria ptãte.ibi.n.8.
3 Filia si iurat se reuersurã ad bona patris vtrũ hoc pręiudicet filijs natis ex ea?in.l.qui superstitis nu.2.ff.de acq.hære.fo.185.
3 Filia si dicit de dote esse cõtẽtã & promisit non venire ad successionẽ nec ipsa nec filij an valeat & iuramento firmetur.ibi.nu.4.
3 Filia cui assignatur dos testamẽto per patrẽ ꝙ videatur dotata.in.l.cũ plures.§.cũ tutor nu.2.ff.de admini.& peri.tuto.fo.61.
3 Filia delinquẽs siue cõtra patrẽ siue contra virũ nõ nocet patri.in.l.& ideo.§.si filia.ff.rerum amot.fo.37.
7 Filia si facit pactũ de non succedendo cũ iuramento: ꝙ valeat.in.l.ne quæstione.nu.9.C.de pact.fo.58.
3 Filia qñ possit agere ad dotem absq; patre.in.l.si cũ dotem.§.eo.autẽ tempore.nu.3.&.4.ff.solu.mat.fo.16.
3 Filia cũ voluerit in stipu.dotis, videtur velle moriendo.& est speciale in.l.post dotem.nu.9.ff.solu.mat.fo.27.
3 Filia consentiens marito alienãdi bona, ꝙ nõ pręiudicet patri, sed sibi.in.l.solu.ma.§.voluntatem.nu.2.ff.solu.ma.fo.6.
Filiafami.quando habeat hęredem ab intestato in dote profectitia.in auẽ.de hęre.ab intest.nu.8.fo.53.
3 Filiã Bastardã pater dotare tenetur.in.l.si quis a liberis.§.vtrũ.j.n.3.ff.de lib.agno.fo.41.
3 Filiam esse legitimã qñ probãdũ sit corã episcopo, & qñ possit probari corã seculari.in.l.titia.nu.3.ff.soluto matrimo.fo.26.
3 Filiã sibi cõsentire probat pater, eo ipso ꝙ non habet causam contradicendi.ibidem.nu.9.
7 Filiatio qualiter probetur, vel fraternitas.in.l.non epistolis.nume.2.C.de probatio.fo.144.&.in.l.non nudis.nu.2.ibidem.
1 Filiatio qũo probetur.in.l.filiũ.n.1.ff.de ijs qui sunt sui, vel alie.f.2.
Filiæ delictũ in matrimonio, quod nõ præiudicet patri, eo viuente.in.§.est quoque.nu.3.in authẽ.de nuptijs.fo.21.
Filiæ si remittitur hypotheca, an præiudicet patri.ibid.nu.4.

Filij appellatio

3 Filij appellatio, q̄ referatur ad omnes, non tamen ad eum quem testator credebat esse mortuum. in.l.si quis ita.nu.1.ff. de test.tute.f.51.

6 Filij quando sequantur conditionem patris, & quando conditionem matris.in.l.imperatores.ff.ad munic.& de iure.nu.7.fo.243.

8 Filij diuersorum fratrum, qualiter succedant.in.l.cessante.nu.1.C.de legiti.hæred.fo.54.

8 Filij morte, non extinguitur vsusfruct. competens patri.in.l. si quis. num. 1.C.Ad senatuscon. tertul.fo.54.

Filij bannitorum nati & concepti post bannum q̄ faciant deficere fideicommissum.in.l.ex facto.§.ex facto.nu.5.ff.ad senatuscon. treb. fo.147.

Filij fratrum, an admittantur ad hæreditatem vna cum ascendentib⁹, non existentibus fratribus? in auť.vt fratrum fi.succe.nu.1.fo.57.

3 Filij q̄ possint agere contra patrem cōsumentem omnia eius bona.ne dos apud patrem existens consumatur.in.l.solu.matri.§.q̄ in patris. nu.9.ff.solu.matri.fo.6.

3 Filij testatoris quando sunt substituti pupillo per fideicōmissum, matrem excludunt, ex præsumpta mente testatoris.in.l.centurio.nu.29. ff.de vulg.& pup.sub.fo.148.

Filij ingredientes monasterium, an statim possint petere legitimam? vel intra quantum tempus? vbi videtur tenere, q̄ sic.in.§.illud quoque.nu.5.in auť.de mona.fo.10.

Filiusfamilias, si ingreditur monasterium, an exeat de patria potestate: q̄ sic.ibi.nu.8.

3 Filij nati ex concubina non retenta in domo an legitimentur per subsequens matrimonium? in.leg.concubinam.nume.1.ff. de concubinis fo.45.

3 Filij amissi in bello quam excusationem prestent patri? in.l.bello amissi.nu.3.ff.de excu.tuto.fo.85.

Filij nati ex incestis nuptijs, an sint legitimi.etiam quo ad successionē in auť.de incestis nuptijs.nu.29.fo.16.

Filij naturales legitimari possunt: existente etiā sobole legitima.in.§. dubitatum.nu.1.in auť.de incestis nup.fo.16.intellige.per matrimonium.&.nu.4.

Filij legitimati succedunt alijs filijs legitimis: legitimi legitimatis. intellige de legitimatis per matrimonium.ibi.nu.2.&5.

Filij patroni primi gradus, habent ius reuocandi in seruitutem.in authen.vt liberti de cætero.nu.8.fo.35.

Filij ingressi monasterium, qua actione agant contra monasterium, q̄ possidet omnia bona patris, vigore diuisionis factæ per patrem inter eos post ingressum? in.§. si qua mulier.nume. 5. in auť. de sanctiss. episcopis.fo.62.

Filij, quando possint compellere patrem ingressum monasterium, vt eius bona distribuat? & quando interim debeant habere alimēta? ibid.nu.7.&.8.

Filij adulteræ, ea monasterium ingrediente, an habeant legitimam.in §.si vero quando.num.3.in authen.vt nulli iudi.li.ha.fo.58.

7 Filij qualiter dicantur defraudare per constitutionem dotis inofficiosæ.in.l.cum omnia.nu.1.C.de inofficio.doti.fo.124.

Filij nati ex filia naturali, data curiali, efficiuntur curiales.in.§.& quoniam.nu.2.in auť.quib.mod.natu.effi.sui.fo.39.

7 Filij præsumuntur grati, nisi probentur ingrati.in.l.omni modo. nu. 2.C.de inofficio.testa.fo.122.

7 Filij capti ab hostibus, patribus non prosunt.in.l. excusantur.§.remittit.nu.1.ff.de excu.tuto.fo.80.

3 Filij petunt legitimam in bonis patris ingressi monasterium per cōditionem huius auť.ibi.in auť.si qua mulier.nu.23.C.de sac. san.eccl. fo.23.

7 Filij primi matrimonij, in quo læduntur, quando mulier transiens ad secūda vota, dat omnia sua bona in dotem.in.l. hac edictali. nu.1.C. de secund.nup.fo.181.

3 Filij nascituri q̄n extinguant substitutionem exemplariā.in.l.ex facto.nu.43.ff.de vulg.& pup.sub.fo.156.

Filij fratrum, quādo tractať de hæreditate patrui defuncti ab intestato, & non supersunt patrui, succedunt in stirpem, & non in capita. in.§.reliquum.nu.1.in auť.de hæredi.ab intest.fo.53.

4 Filij primi gradus non computant fructus in trebellianicam.cæteri sic.in.l.q̄ de bonis.§.q̄ auus.nu.1.ff.ad legem fal.fo.135.

6 Filij naturales, spurij & nepharij admittuntur ad accusandum necē patris.& ijdem quoad matrimonium dicūtur cōsanguinei & affines. in.l.certis.ff.de accus.& inscriptio.nu.3.&.4.fo.156.

6 Filij naturales & spurij possunt accusare de crimine publico in patrem cōmisso.in.l.certis.ff.de accusa.& inscrip.nu.5.fo.156.

7 Filij appellatione facta à lege venit nepos, ex interpretatione extensiua.in.l.si filius.nu.1.C.ad senascon.mace.fol.161.

4 Filij appellatione in lege an veniat naturalis .remissiuē.in.l.ex facto §.si quis rogatus.nu.11.ff.ad senatuscon.treb.fo.147.

6 Filij appellatio cōprehēdit nepotes, & dicit fili⁹ à philos, q̄ est amor & quādo cōtineantur, & quādo nō: in.l.liberorū appellatio.ff.de ver. & re. signifi.nu.3.&.4.fo.258.

Filij appellatio, probata à lege quando comprehendat nepotes? n.6.

8 Filij ex diuersis matrimonijs, succedunt in lucro habito ex matrimonio.in.l.itaque.C.communia.de succesl.fo.55.

8 Filij diuersorum patronorū, qualiter succedant liberto.in.l. defuncti nu.4.C.si in frau.pa.à li.ale.fac.sit.fo.7.

Filij non debent esse castigatores parentum: & quando possint esse. in.§.si vero sit.nu.4.in auť.de nuptijs.fo.21.

Filius, quando possit interdicere administrationem bonorum suorū patri.ibi.nu.5.

7 Filij hodie debent habere legitimam iure institutionis.in authē. nouissime.nu.1.C.de inoffi.testa.fo.120.

Filij nō cōferūt extraneis.in.l.pater filium.num.7.ff.de colla. dotis. fo.175.

Filij secundi matrimonij, an admittātur cum filijs primi matrimonij, ad reuocandum plus datum secundo viro? in.§.optime verò, nu.3. in authen.de nuptijs.fo.21.

Filij primi matrimonij, an admittantur ad reuocandū, quādo mulier dedit omnia bona in dotem secundo viro, cum pacto lucrando totū. ibi.nu.5.fo.22.

Et filius secūdi matrimonij, an in bonis maternis debeat habere legitimam sicut filij primi matrimonij?, vbi, q̄ sic.ibid.nu.4.

8 Filij naturales non legitimi, q̄ excludāt substitutū.in.l.generalis.§.cū aūt.nu.2.C.de insti.& substi.fo.21.

3 Filij matre mortua, q̄ nō poterūt cōtra patrem habere remediū harum legum.& quando.in.l.si constāte.nu.63.ff.solu.ma.fo.20.

3 Filij matre bannita, vel excommunicata q̄ poterunt agere contra patrem vergentē ad inopiā, nomine matris: & etiā eorū proprio nomine.ibidem.nu.64.&.68.

4 Filij nati post deportationem nō sunt in potestate patris.in.l.ex facto.§.ex facto.nu.4.ff.ad senatuscō.treb.fo.147.

4 Filij feudo succedūt æqualiter, licet inæqualiter instituti.in.l.vt iurisrandi.§.si liberi.nu.2.ff.de operis liber.fol.184.

Et an succedāt æqualiter in emphyteusi accepta pro se & filijs, licet inæqualiter sunt instituti.ibi.nu.3.

7 Filij, qui nō p̄nt succedere an computentur in numero filiorum ad cōputationum legitimæ.in authen.nouissima.nu.5.C.de inofficio.testa. fo.120.

4 Filij nati & concepti post deportationem sunt legitimi.in.l.ex facto §.ex facto.nu.3.ff.ad senatuscō.treb.fo.147.

3 Filij appellatione.nō cōtinetur nepos.in.l.Gallus.§.vt institues.nu.3. ff.de lib.& posth.fo.112.

Filij catholici succedūt patribus hæreticis, & nō filij hæretici.in. §.si quis de.nu.3.in authē.vt cum de appell.cog.fo.51.

3 Filij adulterini vel incestuosi, q̄ non legitimētur per subsequēs matrimoniū.in.l.in cōcubinatu.nu.4.ff.de cōcubinis.fo.45.

3 Filij antea nati, an per matrimonium vltimò contractum cū cōcubina legitimentur.in.l.in his rebus.§.vxor.nu.2.ff.solu.matr.fo.34.

4 Filia in casu prædicti statuti si decedat viuente fratre, an fratre mortuo filij dictæ filiæ admittātur.in.l.si filiusfa.§.q̄n in præcedēti.num. 3.ff.ad senatuscō.tertullia.fo.190.

Item filia exclusa in casu allegati statuti, an poterit petere cautionē à fratre de non dissipando.ibi.nu.4.

Filia dotata & exclusa à statuto an poterit rumpere testamentum patris, si à patre fuit præterita.ibi.nu. 5.

3 Filio coacto per patrem repudiare subuenitur post mortem patris in.l.is qui hæres.§.neque filius.nu.12.ff.de aqui.hæred.fo.170.

4 Filio nō licet se immiscere causa fraudandorum creditorū.in.l.si postulante.nu.1.ff.ad senatuscō.treb.fo.155.

3 Filio abstinēte ab hæreditate paterna, an poterit adire illam per se vel per extraneum? in.l.prętor.§.prætermittere.nu.2.ff.si quis omisl.cau sa test.fo.189.

3 Et quādo filia possit substitui per fideicommissum in legitimam.in.l. hæredes.§.substituere.nu.4.ff.de vulg.& pupi.sub.fo.139.

1 Filio familias cōuento in iudicio criminali q̄ executio fieri possit durante patria potestate.in.l.quoties.nu.2.ff.de noxa.fo.194.

1 Et in quibus bonis: ibi.nu.eo.

Filio quādo noceat casus patris ne vti possit priuilegio aui vel patris in.l.emācipatum.§.si quis.nu.1.ff.de senatoribus.fo.32.

3 Filio emācipato nō potest pupillariter substitui in successione ex testamēto.in.l.moribus.nu.7.ff.de vulg.et pup.fo.140.

3 Filio præterito qui nō rumperet testamentum substitutio pupillaris ei facta tenet.ibid.nu.21.

3 Filio præterito qui nō rumperet testamētum cōcurrētibus alijs requisitis in substitutioēm pupillaris potest pupillariter substitui.ibidem. num.20.

Filio quicquid hodie relinquitur, illud habere debet titulo institutionis.in.§.aliud quoque. nume.1. in auť. vt cum de appellat. cog. fo.51.

Filius licet habeat legitimam per fideicommissum vniuersale, potest tamē dicere testamētum nullum.ibi.nu.5.

3 Filio an possit cedi actio cōtra patrem?in.l.actiones aduersus.ff. de actio.& obli.nu.1.fo.180.
4 Filio instituto,& extraneo substituto,& vxore relicta domina & vsufructuaria.vxor habebit vsumfructū,hęreditate deueniente ad substitutū vulgariter.in.l.titia cū.§.titia.nu.10.ff. de leg.ij.fo.34.
3 Filio infanti cui delata fuit hereditas decedenti superstite patre et matre vel auo paterno,& materno qs succedet.vbi ꝙ vterꝗ.in.l.ventre.nume.23.ff.de acqui.hęre.fo.182.
3 Filio instituto repudiāte quis admittatur,an pater an substitutus? in l.hęredes.nu.22.ff.de vul.& pupil.substi.fo.157.
3 Filio,vel monacho instituto mortuo ante aditā hęreditatē,an sit loc⁹ substitutioni vel veniet pater.ibi.nu.23.
3 Filio naturali potest substitui exemplariter ꝑ filiū.in.l.ex facto.n.7.ff.de vulga.& pup.substi.fo.154.
3 Filio impuberi mente capto,vel furioso an possit exēplariter substitui & quādo erit pupillaris?ibi.nu.10.
3 Filio etiā exhęredato nō potest exemplariter substitui licet sic in pupillari,ibi.nu.18.
3 Filio nō sufficit relinqui iure fideicōmissi vniuersalis,vt iure institutionis videaꝛ habere.in.l.cū ex filio.n.4.ff.de vul.& pup.sub.f.153.
5 Filio condēnato,& bonis eius publicatis:an publicetur proprietas,quā habet in peculio aduētitio,remanēte patri saluo vsufructu vbi ꝙ nō.in.l.si finita.§.si de vectigalibus.n.12.ff.de dā.infec.fo.58.
Filio cōdēnato,vt cōtumace,an fiet executio in peculio,ꝙ est apud patrē.in.l.si finita.§.si de vectigalibus.nu.14.
Et propter delictū filij pater nō perdit dotem.ibi.nu.13
Et ꝙ ex contumacia filij.non peruenitur ad primū vel secundū decretum in peculio aduētitio.ibi.nu.14.
4 Filio spurio relinquendi consiliū,vt scilicet cōtrahat societatē cū aliquo & subinde pater instituat sociū.i.l.si q̄s duos.n.6.ff.de li.le.f.100.
5 Filio in potestate esse pronūciato,eoq; agēte,requiriꝛ executio:vt pater pstet alimenta.in.l.miles.§.qui iudicati.nu.6.ff.de re iud.fo.119.
8 Filio in potestate,daꝛ tutor propter malos mores patris.in.l.in quęstione.nu.2.C.de sen.pas.& resti.fo.127.
8 Filio repudiante hęreditatē,pater adit,& prefertur substituto.i.l.cū proponas.nu.3.C.de hęre.insti.& quę pso.hęre.insti.non pos.fo.19.
8 Filio hęreditatē repudiante,cui datus fuit substitutus patre superexistente,pater ad hęreditatē admittitur,excluso substituto.in.l.cū nō solum.nu.2.C.de bo.quę libe.fo.57.
4 Filio vel seruo ꝙ sint hęredes solo noīe prodest.in.l.cū filio.nu.5.ff. de lega.j.fo.6.
Item primō,ꝙ ius quod habent pater vel dominus, ex persona filij vel serui non operatur contra ipsos ibidem.
Item secundō.quia quo ad ea quę sunt facti ipse nominatus habetur vt hęres.ibi.nu.eo.
Filiofa. emācipato cōuēto & absoluto,rei iudi.exce. prodest primū si ab eo cām habet,& interest filij eam transfire ad patrem.nu.2.
1 Filiofamilias si detur curator ad adeundā & administrandā talem hęreditatem,tenet datio:quia intelligiꝛ,id est ad vtilitatem filij.in.l. de seruitutibus.nu.3.ff.si serui.ven.fo.189.
8 Filiofa.cōdēnato an possit fieri executio,durante patria ptāte. in. l. cum & filij.nu.1.C.qui bo.ced.pos.fo.91.
1 Filiofa.minori in casibus huius leg.dabitur curator liti.in.l.si lōgius.§.si filius.nu.5.ff.de iudi.fo.153.
8 Filiofa.minori datur curator,ratione hęreditatis,nō personę.in.l. cū non solum.§.finautē.nu.1.C.de bo.quę libe.fo.58.
6 Filiofa.delinquenti ꝙ publicatur proprietas,quā habet.in.l.si postulauerit,§.iube.ff.ad leg.iul.de adul.& stup.nu.1.fo.175.
6 Filiofa.vel seruo damnato an duplicabitur peculium?in.l.supplicij.ff.de bo.dam.nu.4.fo.208.
6 Filiofa.minori in iudicio existenti.in his,in quib⁹ patri aliquid quęriꝛ sufficit patris authoritas,si autē super quę ad patrem nō pertinet daꝛ curator.in.l.si seru⁹ aut filiusfa.§.pupill⁹.ff.de ver.obli.n.2.f.57.
Et authoritas patris est ad corrigendū filiū,& tutoris ad administrādum.in princ.ibidem.
6 Filiofa.furto subtracto patri daꝛ actio furti ad ęstimationē operarū pditarum,& hęc duplabiꝛ.in.l.eū qui.§.si filiusfa.ff.de fur.n.2.f.121.
5 Filiofa.cōuento & absoluto,acquiritur patri exceptio rei iudicatæ,si noīe patris tacitē vel expressē in iudicio cōparet,secus si pro sua cōfessione conueniꝛ.in.l.si mater filij.§.pe.ff.de exce.rei.iudi.numero.1.fo.172.
3 Filiofa.ꝙ possit solui in his in quibus nō requiriꝛ vsufructus patri.in.l.non solū.nu.2.&.9.ff.sol.mat.fo.7.
1 Filiorū causa est prima in successione contra testamentū sicut abintestato & in repe.nu.7.in.l.pater filiū.nu.1.ff.de inoffi.testa.fo.162.
3 Filiorū appellatione nepotes non contineri.in.l.sed & milites. nu.3.ff.de excu.tuto.fo.83.
3 Filiorū appellatione in exhęredatione,qn̄ veniāt posthumi?in .l.Titius.nu.4.ff.de libe.& posthu.fo.107.
3 Filiorū appellatione an veniāt posthumi?remissiuē.in.l.si qs filiabus nu.1.ff.de testa.tute.fo.48.
4 Filios superuixisse & sic conditionē fideicōmissi defecisse qui dicit probare debet.in.l.ex facto.§.si quis autem.nu.1.ff.ad senatuscō.trebel.fo.148.
3 Filios naturales tantum habens si fecit ipsos legitimari,'vt ei succederent, si postea cepit vxorem & habuit filios legitimos per hoc nō prohibentur succedere legitimati.in.l.ex facto.nu.3.ff.de vulg.& pupil.substi.fo.154.
3 Filiūfa.vel minorē quis probare habeat contra adeuntem.in.l. is potest.nu.15.ff.de acqui.hære.fo.171.
6 Filiū si ex cōcubina suscepero,& postea ducam vxorē ex qua habui filium & vxore mortua concubinam vxorem duxi,quis erit primogenitus?remittit.i.l.cū decē.§.itē si ignorās.ff.de sol.& lib.n.3.f.94.
6 Filium habens ex cōcubina,& postea duxit vxorē,qua mortua vult ducere concubinā,potest:& matrimonium primū nō impedit legitimationem filij nati.in.l.bonorum.ff.rē rat.habe.nu.3 .fo.117.
3 Filiū esse hęredem patris an probet creditor.in.l.si cū dotem.§.transgrediamur.nu.3.ff.sol.mat.fo.16.
6 Filius subtrahēs patri an puniaꝛ pœna corporali,si ꝑ furto īponiꝛ pœna corporalis.in.l.si qs vxori.ff.de fur.n.2.f.126.
Filius comitis,vel vasalli,ꝙ dicatur habere comitatū,vel feudum,ab imperatore: nō ā patre.in.§.optimū.nu.1.in authen.de exhibē.reis.fol.26.
Filius vasalli.an teneatur propter patris delictum.ibi.nu.2.
2 Filius ꝙ in actione cōmodati,& in alijs in quib⁹ patri nō quęriꝛ,nec queri pōt vsufructus:ꝙ possit esse in iudicio sine eius consensu.in.l.sed si mihi.§.si filio.nu.1.ff.commo.fo.79.
Filius ex bono patre bonus pręsumitur.in authen.de referen.numero.3.fo.15.
Filius cui relictum est fideicōmissum vniuersale, dicit testamentum nullū,si non fuerit institutus.in.§.inordinatum.nu.2.in authē.de hęredi.& fal.fo.3.
6 Filius accipiēdo pecuniam de morte patris occisi.an videatur adire? ꝙ nō in.l.quęsitum.ff.de sepul.vio.nu.1.fo.145.
Filius emancipatus,an hęres succedat ex testamēto de iure ciuili, sicut quilibet extraneus.in.§.hinc nos.nu.2.in authē.de nup.fo.23.
Filius hodie nō facit diuortiū,sicut olim facere poterat.in.§.est quoque.nu.2.in authen.de nup.fo.21.
Filius non faciens inuentarium,an priuetur portione debita iure naturę,& quid de portione iure institutionis.in.§.si verō non fecerit.nu.3.authen.de hęre.& fal.fo.5.
Filius non faciens inuentariū.an teneatur creditoribus, etiam vltra vires hęreditatis.ibi.nu.4.
Filius tenetur alere patrem ex bannitum.in authen.de incest. nupt.nu.5.fo.15.
6 Filius natus viuo auo sequitur originem aui:si eo mortuo. originem patris.in.l.assumptio.§.j.ff.ad muni.& de incol.nu.1.fo.240.
Filius quō ad qd sequitur originem patris.vbi relatis opi.ponit distin.nu.2.
Filius rogatus restituere,an habeat vnā quartā,vel duas.in authē.de resti.et ea quæ parit.in.xj.nu.1.fo.24.
6 Filius ꝙ possit occidere patrē bannitum.in.l.postliminium.§.j.ff.de cap.& postl.reuer.n.1.fo.235.
Filius,an possit cogere patrem,vt det sibi legitimā.remissiuē.in auc.de trien.& semis.nu.2.fo.18.
Filius hodie,quod debeat habere legitimā,iure institutionis.ibidem nume.4.
Item filij instituti,quam partem faciant pręteritis vel exhęredatis iniustē.ibi.nu.7.
Filius qui intrauit religionē fratrū minorū,an faciat partem alijs.vt eo cōputato legitima sit semis,vel triens.ibi.nu.9.
Filius in potestate,an sit hęres ipso iure,& qualiter.remissiuē.ibidē.nume.11.
1 Filius,ꝙ non possit defraudari quarta per alienationem.in.l.si arrogator.nu.8.ff.de adop.fo.28.
1 Filius arrogatus,an transmittat ius stipulationis.ibi.nu.18.
1 Filius decedens ante patrem nō transmittit legitimam.ibi.nu.19.f.29.
4 Filius emancipatus,an iungatur in vna portione cū filio suo emancipato.in.l.cū emancipatus.§.si pater ex duobus.num.2.ff.de bono.posses.contrata.fo.168.
3 Filius pręteritus si rumpit testamentū beneficio auth.ex causa.C.de libe.præte.an legata conseruentur.remissiuē.in.l.quidā titium. nu.1.ff.si quis omis.cau.test.fo.190.
6 Filius qui adulterat vxorem patris sui,perdit priuilegium paternū.Item si cōmittat alias cās ingratitudinis.ideo pater illū occidēs nō teneꝛ de parricidio.sic & ecōtra,i.l.diu⁹.ff.ad le.pōp.de parri.n.1.f.181.
4 Filius de bonis restitutionibus subiectis dotat filiam si aliud non haberet.in.l.ā filia.numero.2.ff.ad senatusconsultum trebellianum.folio.154.

Filius

4 Filius grauatus de restituendo, si illam non dotauit in vita, sed in testamento ei dotem reliquit, an hoc relictum minuat fideicō. ibidem. nu.3.
3 Filius nō compellitur dotare matrem si vult nubere. in.l.de oībus.§. præterea.nu.1.ff.de tute.& ratio.fo.90.
3 Filius an faciat hæredem patrem? remisiuè.in.l.qui in aliena.§.interdum.nu.3.ff.de acqui.hæred.fo.168.
3 Filius institutus sub conditione impossibili potest testamentum approbare.in.l.sub impossibili.nu.12.ff.de condi.instit.fo.159.
3 Filius institutus sub conditione quæ non potest vltimo vitæ spiritu impleri ꝙ non debeat in eius defectum ex hęredari.in.l.si filius.n.1.ff. de condi.& demonstra.fo.161.
3 Filius an possit post mortem exhæredari.ibidem.nu. 3.
3 Filius naturalis præteritus non rumpit testamentum, siue sit bastardus.in.l.Gallus.§.etiam si parente. nu.2.ff.de lib. & posthum.fo.113.
3 Filius quando hæreditatem non aditam transmittat ad patrem. in.l. hæredes.nu.24.ff.de vul.& pup.fo.137.
Filius si non potest adire de iure ciuili, sed de iure prætorio, vt in casibus nō.in.l.fin.C.vnde lege.in.l.hæredes.nume.51.ff.de vul.& pupil. fo.138.
1 Filius tenetur satisdare etiam si habet patrem immobilia possidentē. in.l.sciendum.nu.12.ff.qui satisd.cog.fo.66.
3 Filius accipiendo vxorem non congruam, poterat de iure.ff.exhæredari.in.l.si cum dotem.§.transgrediamur.nu.6.ff.sol.mat.fo.16.
3 Filius dotem recipiendo, tenetur insolidum: pater verò tenetur de peculio.in.l.si filio.nu.1.ff.solu.mat.fo.32.
1 Filius lucrans cum pecunia patris, medietas lucri dicitur aduētitia. in l.si tibi decem milia.§.si pactus.nu.5.ff.de pactis.fo.85.
4 Filius exclusus ex dispositione statuti, an impediat fœminam succedere stante prædicto statuto? remisiuè.in.l.in contra tab.§. qui habebat.nu.5.ff.de bonorum posses.contra tab.fo.165.
4 Filius naturalis tantum non habet bono.possessio.contratab.in bonis patris, matris sic.in.l.in contratab.nu. 1.ff.de bon.poss. contrata. fo.165.
Filius cōsiliarij potest succedere in loco patris mortui. in.l.in successione.nu.1. C.de decurionibus & eorum filijs.lib.10.fo.21.
Filius tenetur ratione malæ gestionis patris, factæ in officio.ibi.nu.2.
5 Filius quando debeat habere alimenta quando mulier contempsit se natusconsultum plautianum.in.l.Iulianus.§.ex his.num.2.ff. de lib. agnos.fo.40.
1 Filius effectus sacerdos liberatur à patria potestate.in.l.patre furioso.nu.5.de ijs qui sunt sui, vel alie.fo.25.
7 Filius quādo lucratur cum pecunia patris: medietas lucri est patris, altera filij: & sic medietas est pecuniæ altera operæ.in.l.societatē. nu. 1.C.pro socio.fo.173.
5 Filius qualiter in diuisione possit cōsequi libros præcipuos. in.l.donationes.§.pater, qui.nu.1.ff. de dona.fo.71.
6 Filius ꝙ æquiparetur vero creditori & non patronus.in.l.si quis legatum.§.j.ad leg.Cor.de fal.nu.1.fo.182.
Filius, ꝙ non possit fraudari legitima: & an detur modus fraudandi. in.§.prohibemus.nu.1.in authen.de triente & semi.fo.19.
4 Filius emancipatus donec pater viuit, ꝙ non sit perfectè liberatus.in l.fideicom.§.si cui.nu.2.ff.de lega.tertio.fo.52.
3 Filius si se abstinuit ab hæreditate paterna & aliquid habuit ab occisoribus patris quando possit conueniri? in.l.cum tutor. nu.1.ff.de tute.& ratio. dist.fo.92.
4 Filius de restituendo grauatus detrahat duas quartas.in. l. si cui plus §.interdum.nu.1.ff.ad legem. falci.fo.141.
Filius debitor patris, ꝙ possit esse curator patris furiosi.in auē.vt sine prohi.nu.6.fol.45.
3 Filius emancipatus quod non possit testari pro patre.in.l.qui testamēto.§.quecūꝗ.nu.2.ff.qui test.fa.poss.fo. 99.
3 Filius emancipatus quòd possit scribere testamentum pro patre & pro eo instrumentum conficere.ibi.nu.eo.
3 Filius præteritus quòd possit approbare testamentum, ita ꝙ de equitate valeat.in.l.filio præterito.num.3.ff.de iniust.rup.test.fo.117.
3 Filius præteritus petit contra tabulas.ibi.nu.18.fo.119.
3 Filius si præteritus non dedit testamentum nullum, an alij eius beneficio poterunt illud dicere? remisiuè.ibi.nu.34.fo.120.
3 Filius quando superuixit patri, & repudiauit, & nepos etiam repudiauit an admittetur tertius substitutus? in.l.si mater.§.si filius.nu.1. ff.de vul.& pup.subst.fo.152.
4 Filiusfami.potest in codicillis grauare patrem. in.l. filiussa.qui militante.nu. 1.ff.ad legem fal.fo.135.
Filius tenetur alere patrem exbannitum.in.§.& hoc quid.nume.1.in auē.de incestis nup.fo.16.
Filius tenetur alere matrem exbannitam.ibi.nu.2.
1 Filius vel seruus non tenetur in atrocioribus obedire patri, vel dn̄o.in l.vt vim.nu.8.ff.de iusti.& iure.fo.6.
4 Filius naturalis an excludit substitutum & sic faciat deficere fideicommissum.in.l.ex facto.§.si quis rogatus.nu.2.ff.ad senatusconsul. treb.fo.147.
4 Filius legitimus tantum an excludat substitutum.remisiuè.in.l.ex facto.§.si quis rogatus.ibib.nu.3.
4 Filius ad hoc vt substitutum excludat an sit necesse quòd sit hæres patris? remisiuè.ibid.
4 Filiussa.etiam in his in quibus patri nō quæritur vsusfr. nō testatur. in.l.imperator.nu.3.ff.ad senatuscon.treb.fo.151.
1 Filius de iure digest.quicquid quærebat de bonis maternis, quærebat matr.in.l.filius.nu.3.ff.de inofficio test.fo.164.
3 Filius præteritus si decedat viuo auo, an testamentum confirmetur? in.l.si hæreditas.§.qui filium.nu.1.ff.de test.tute.fo.49.
3 Filius potest stipulari à pupillo.in causam castrensis peculij vel quasi patris authoritate.in.l.quanquam.numero.2.ff.de autho.tuto.fo.68.
3 Filius vt possit donare causa mortis sufficit consensus patris. ibi.nu. 5.fo.69.
1 Filius grauatus de restituendo purè non detrahit nisi vnam quartam sub conditione duas.in.l.papinianus.§.meminisse.nu.5.ff.de inoffic. test.fo.161.
3 Filius si nascitur soluto matrimonio morte, quando mater teneatur denunciare? in.l.siue contra.§.quia Plautianum.nu.11.ff.de lib. agno. fo.41.
3 Filius natus etiam cōstante matrimonio, quòd possit intentare actionem præiudicialem in rem.ibidem.nu.12.
1 Filius quando possit agere sine consensu patris.in.l.si longius. §.si filius.nu.3.ff.de iudicijs.fo.153.
3 Filius vel seruus quando adit iussu patris vel domini ipse & non pater debet de prædicta esse certus.iij.l.is potest.nu.31.ff.de acqui. hære.fo.172.
3 Filius emancipatus prodest patri ad emancipationē contra seipsum. in.l.amicissimos.in.§.lucius titius.numero. 2. & 3.ff. de excut.tuto. fo.87.
3 Filius militis dimissi sine ignominia an habeat excusationem à tutela.in.l.sed & milites.§.qui nimirum igno.numero. 1.ff. de excu. tuto. fo.83.
3 Filius emancipatus quamuis non dicatur agnatus, tamen tenetur hoc edicto.in.l.cum aliter.§.domini.nu.3.ff.ad senatuscon.Sylla.fo.193.
3 Filius potest legitimari post mortem patris.in.l.moribus.nu.10.ff.de vul.& pup.sub.fo.140.
1 Filius si commisit culpam ob quam debet feudum perdere, quòd nepos ex persona aui illud retinere possit.in.l.emancipatum.§. si quis. nu.1.ff.de senato.fo.32.
1 Filiusfamilia.in iudicio criminali ratione sui delicti potest esse sine consensu patris.in.l.quoties.nu.1.ff.de noxa.fo.194.
Filius exhæredatus in casu huius leg.an admittatur inter extraneos, vel cum fisco? in.§.hæc quidem.nu. 6.in authen.de hæred. & falcid. fo.4.
Filij emancipati, & cognati, ꝙ succedant de iure ciuili ex testamento. ibid.nu.9.
6 Filius in potestate an possit stipulari patri? remisiuè.in.l.ꝙ dicit patrē.ff.de ver.obli.nu.9.fo.52.
6 Filius emancipatus non potest patri stipulari, nec ei acquirit.in.l.ꝙ dicitur patrem.ff.de ver.obl.nu.10.fo.52.
3 Filius in potestate hęreditatem paternam non agnitam transmittit ad quoscunque hęredes.in.l.ventre.nu.3.ff.de acqui.hęre.fo.181.
3 Filius si agnorat patrem fecisse testamentum siue suus siue emancipatus, & decedat hodie transmittit hęreditatem.ibidem.nu.7.
3 Filius sciens & habilis ad adeundū, an transmittat tantum? ibid.num. 14.fol.181.
3 Filius qui non est solus hęres legitimus sed sunt alij liberi cohęredes, si decedit an portionem transmittat ad patrem vel matrem, an verò ad cohęredes.ibidem.nu.19.
3 Filius qui repudiauit hęreditatem paternam, illam non transmittit. ibid.nu.22.
3 Filius hęreditatem maternam non agnitam, non transmittit.ibidem. nu.23.
3 Filius emancipatus hodie hęreditatem paternam non agnitam transmittit, sicut suus.ibi.nu.24.
3 Filius si decedit sciens se necessarium quòd etiam transmittat beneficium abstinendi.in.l.si quis filiūfami.§.si filius.nume.2.ff.de acquir. hæred.fo.168.
3 Filius quando possit se ab hæreditate paterna abstinere, & auitam habere? ibidem.nu.3.
Filius legitimatus & naturalis, an poterit patrem instituere in testamento non solenni: remisiuè.in.§.& ꝙ sæpe.nu.6.in auē.de triēte et semisse.fo.19.
7 Filius pręteritus cęteris filijs institutis, ex disparibus partibus, quam portionem habeat? in.l.si mater.numero.3.C.de inoffici. testam. folio.120.

Et an filio prçterito dicaẽ quçrela,qñ in teſtamẽto ſunt inſtituti filij & extranei.ibi.nu.4.

Filius qui prçſumitur inſtitutus huius legis authoritate:qua actione agat.ibi.nu.6.

6 Filius ſoluens pro patre ex neceſsitate præambuli cõtractus,an videatur donare?in.l.ſi dubitet.§.filiuſfami.nu.4.fo.71.

Filius inobediens diſpoſitioni paternæ,qñ priuetur legitima? in.§.ſi quis.nu.7.8.&.9.in authen.de hçre.& fal.fo.3.

Et filio delinquente: ſi pater aliquid ſoluit,an poſsit alter filius patre mortuo,ſolutum in partẽ imputare illi pro quo pater ſoluit ibidem.nu.11.

Filius à patre inſtitutus,an poſsit duas quartas detrahere? ibidẽ.numero.12.

7 Filius natus anteꝗ̃ pater eſſet rex,an dicatur filius regis.in.l.imperialis.§.his illud adiungimus.nu.1.C.de nup.fo.180.

7 Filius,quãdo petat ſe reſtitui contra patrem.in.l.ſi cũ pater.nu.3.C.ſi aduer.rem iudi.fo.95.

7 Filius ingratus non debet habere alimenta.in.l.ſi patrem.nu.1.C.de libe.alen.fo.187.

Et filium eſſe,ſi conſtat,nõ tamen legitimũ,an ali debeat?& quid de ſpurio.ibi.nu.2.

Filius in poteſtate,an conferat emãcipato?in.§.illud quoq;.nu.3.in authen.de trien.& ſemiſ.fo.19.

Filius fratris,ꝙ nõ habeat quçrelam inofficioſi teſtamẽti.in authen.de hçre.& fal.nu.14.fo.2.

4 Filius naturalis facit deficere fideicõmiſſum,qñ extat ſtatutũ quòd ſuccedat ab inteſtatò.in.l.hæredibus.§.titius.nu.3.ff.ad ſenatuſcon.trebel.fo.156.

7 Filius tenetur alere patrem exbannitum.in authen.incœſtas.nu.1.C.de inceſt.nup.fo.180.

7 Filius debitor.vel creditor patris,põt eſſe curator furioſi.in auẽ.minoris.nu.2.C.qui da.tuto.vel cura.poſ.& qui dari.fo.189.

7 Filius quod percipit ab auo.an dicatur percipi ex ſubſtantia patris.in authen.ex teſtamento.nu.2.C.de ſecun.nup.fo.181.

7 Filius ſub qua conditione poſsit inſtitui.in.l.filijs matrẽ.nu.1.C.de inoffi.teſta.fo.121.

Et an filius poſsit cogere patrẽ,vt ipſum emãcipet.ibi.nu.2.

Et quòd fratris prçteritio habetur pro exhçredatione.in.l.fratris.nume.2.ibi.

4 Filius qui renũciauit hçreditati paternç nõ põt emphyteuſim retinere,ſi eſt accepta pro ſe,& filijs ſuis,& hçredibus:ſecꝰ ſi pro ſe & filijs.l.iuſiurandi.§.ſi liberi.nu.4.ff.de ope.liber.fo.184.

Filius qñ ſequatur matris cõditionem?in.l.diffinimus.n.2.C.de agri.& cenſi.lib.xj.fo.45.

Filius natus ex hoĩe meo,licet non ex fœmina mea,eſt homo meus.ibi.nu.4.

6 Filius emancipatus non excuſatur propter iuſſum patris,ſi ſit in poteſtate,ſic.in.l.filius.ff.ad leg.corne.de fal.nu.1.fo.183.

7 Filius pro ſupplemento legitimç,an poſsit propria authoritate occupari.in.l.omnimodo.nu.5.C.de inof.teſta.fo.122.

5 Filius ſi ſoluit pro patre,qui donare volebat,qñ animo donandi, & quando animo rehabendi videatur donare.in.l.ſi cũ filius.§.ſi verò pater.nu.4.ff.de dona.fo.61.

Filius ſequitur originem patris,& aui:nõ aliorum.in.l.filios.nu.1.C.de munici.& origina.lib.x.fo.25.Idem in adoptiuo.ibidem.

Filius nõ ſequitur domiciliũ patris,non coſtitutum origine.ibid.numero.2.

Filius an ſequatur cõditionẽ patris,facti eiuis ex cõuentione?remiſsiuè.ibi.nu.3.

Filius legitimatus per principem,ſequitur patris conditionem.ibi.nume.6.

3 Filius faciens pacem de morte patris & accipiens pecuniã an videaẽ adire?in.l.pro hærede.§.ſi ſepulchri vio.nume.1.ff.de acqui.hæred.fo.173.

3 Filius de iure ciuili eſt hçres re,& noĩe.in.l.prçtor.§.prçtermittere.nu.1.ff.ſi quis omiſ.cau.teſta.fo.189.

3 Filius tenẽdo feudũ vel emphyteuſim an videatur hæres.in.l.ſi quis non quaſi.nu.1.ff.de acqui.hçre.fo.179.

3 Filius petendo iuramẽtum fidelitatis,nõ videtur ſe immiſcere, nec etiã petẽdo poſſeſsiones emphyteuticas quç ex forma pactorũ debent venire ad filios.in.l.qui putat ſe.nume.1.ff.de acquirend.hæredi.fo.179.

3 Filius iam natus prçteritus.ſi decedat viuo teſtatore,tamẽ teſtamentum non confirmatur.in.l.ſi quis eum.§.ſi ſuo.nu.3.ff.de vul.& pupil.ſubſti.fo.150.

3 Filius poſthumus ſi fuerit prçteritus in ſecundo teſtamento,qui natus viuo teſtatore decedat,an rumpatur primum teſtamentum? ibi.nume.4.

3 Filius emancipatus prçteritus vtrum dicat teſtamentum nullum,vel veniat per contratabu.in.l.gallus.§.in omnibus.numero.1.ff.de libe.& poſthu.fo.113.

3 Filius inſtitutus ſi nollet,an poſsit repudiare ante impletam cõditionem?in.l.iam dubitari.nu.2.ff.de hçre.inſti.fo.134.

2 Filius fideiubendo,cõpromittendo,& cõtrahendo,ꝙ obligat patrẽ de peculio.in.l.licet.§.ſed ſi filius.nu.1.ff.de pecu.fo.97.

Filius ꝙ poſsit cõpromittere ſine patris cõſenſu.ibi.nu.4.

6 Filius põt patrẽ bannitum occidere.ſtante ſtatuto ꝙ bannitꝰ poſsit impunè oſtendi.in.l.adulterium.§.liberto.ff.ad legem iul.de adul.& ſtupro.nu.1.fo.177.

3 Filius quod poſsit ſubſtitui ſub cõditione poteſtatiua quç poteſt impleri vltimo vitç ſpiritu.in.l.ſuus quoq;.nume.3.ff.de hære.inſtituẽ.fo.122.

3 Filius prçteritus qui poteſt venire ſecundũ tabu.& adijt ab inteſtatò,nõ tenetur hoc edicto.in.l.qui omiſſa.nu.9.ff.ſi quis omiſ.teſta.fol.192.

3 Filius viuo patre impropriè eſt dominus rerũ patris.in.l.in ſuis.nume.4.ff.de libe.& poſth.fo.105.

3 Filius ſuus prçteritus,rũpit teſtameniũ patris ipſo iure,& quç ſit ratio.ibidem nu.7.

3 Filius ſi ante furorem fecit teſtamentũ pater nõ põt in furore ei ſubſtituere.in.l.ex facto.nu.42.ff.de vul.& pupil.ſubſti.fo.156.

5 Filius emãcipatus denegãs alimẽta reuocatur in poteſtatẽ.in.l.alimenta.§.Imperatoris.nu.3.ff.de libe.agno.fo.43.

Filius,licet ciuitatẽ paternam inductam origine renũciare nõ poſsit,inductam lege,vel pacto ſic.in.l.eos qui.nu.1.C.de ijs qui ſpõte mu.lib.x.fo.26.

1 Filius fratris de iure an dicatur nepos?in.l.ille,inſtituta.§.de inofficioſo.nu.1.ff.de inoffi.fo.164.

6 Filius vel ſeruus qñ nõ eſt obediens patri,vel domino,dicitur crimẽ leue.in.l.leuia.ff.de accu.& inſcrip.nu.7.fo.158.

8 Filiꝰ qui ſe abſtinuit ab hçreditate paterna,ſi poſtea emit fundos paternos,qñ videatur ſuã abſtenſionem reuocare.in.l.ſi paterna.nu.1.C.de repu.vel abſti.hære.fo.34.

Et quòd mala fides filij bona paterna ementis ex tribus cognoſcitur.ibidem.

Filius primo emerat fundos paternos ſi ſe poſtea immiſcuit hæreditati paternæ,poteſt hypothecaria conueniri.ibi.nu.2.

4 Filius ducens vxorem ignominioſam exhæredari non poteſt hodie in.l.ludo.§.ſi emancipatus.j.nu.1.ff.de bono.poſſeſſ.contratab.f.166.

Filius emancipatus,mortuo auo,non reuertitur in poteſtatẽ patris.in authen.conſtitutio quæ de dign.nu.2.fo.36.

Filius liberatus à patria poteſtate propter dignitatem, mortuo auo,in patris poteſtatem reuertitur.ibi.nu.3.

5 Filius qui acquirit vſuras ex pecunia profectitia patris:illas nõ communicat cum fratribus.in.l.ꝙ ſeruus.num.2.ff.de acquir.poſſ.fo.94.

6 Filius ſi ſtipulatur ſibi aut patri in caſu,in quo pater acquirit,ſtipulatio valet.in.l.Stichum.§.quæſitum.ff.de ſolu.& liberat.nu.1.fo.98.

3 Filius qui repudiauit hæreditatem maternam an,poſsit pœnitere.in l.ſi quis ſuus.nu.5.ff.de iure delib.fo.162.

Filius quando ſequatur patris conditionem, & quando aui?in.l.priuilegio.nu.2.C.de decurioni.& eorum filijs.lib.10.fo.20.

4 Filius quare poſt emancipationem poteſt adire?in.l.illud.§.ſi quis eum.nu.2.ff.de bono.poſſ.contratab.fo.167.

Filius natus ex nobili, quando dicatur nobilis, & quando ignobilis in.l.ſi vt proponitis.num.53.C.de dignitatibus.lib.12.fo.54.

Filius naturalis,inuitus nõ legitimatur.in.§.generaliter.nu.2.in auẽ.quibus mod.natu.effi.ſui.fo.40.

Filius an ex eiſdem cauſis cogatur exire de patria poteſtate,ex quibus cogit patrem ad ipſum emancipandum.remiſsiuẽ.ibidem numero.9.

4 Filius an feudo priuetur propter delictum patris.in.l.diui.nu.1.ff.de iure patrona.fo.183.

4 Filius vel libertus,an debeat iure inſtitutionis patri vel patrono.in l.ſiue libertus.§.excluditur.nu.1.ff.de iure patro.fo.183.

Filius qui incœpit ſtudere patre viuente,an eo defuncto debeat ſtudere de bonis cõmunibus.in.l.ſi de proprio.nu.1.C.de pericu.ſucceſ.paren.lib.x.fo.29.

5 Filius naturalis,vel ſpurius,licet à patre capere non poſsit,ab alio tamen poteſt.in.l.quòd conditionis.numero.2.ff.de mor.cau.donatio.fo.74.

5 Filius & monachus,quod non poſsideatur à patre,nec à monaſterio licet acquiraẽ patri,& monaſterio ratione iuris ꝙ in eo habẽt.in.l.quicquid.nu.1.ff.de acqui.poſ.fo.86.

5 Filius ſtans cũ matre prçſumiẽ poſsidere fundũ matris iure familiaritatis,& ſimiliter fratres,& ſorores ſimul habitantes,prçſumuntur iure familiaritatis poſsidere.in.l.qui iure.nu.1.ff.de acqui.poſ.fo.96.

Filius excluſus à quarta per priuilegium,non obſtar alijs.in.l.ſi qs.numero.1.C.quando et quibus quarta pars debe.libro decimo.folio.24.

Filius qui eſt frater minor,non facit partem alijs.ibi.nu.2.

7 Filius tāquam cōiuncta persona agit pro patre sine mādato.in.l.exigendi.nu.2.C.de proc.fo.80.
6 Filius plebei an efficiatur nobilis, si pater eius efficiatur miles post eius natiuitatem? ꝙ nō.in.l.qui ad tempus.§.j.ff.de decurio. nume.1. fo.243.
5 Filius institutns sub conditione, si decesserit sine liberis: nō dicitur conditionaliter institutus.in.l.si ita.§.meuia.nu.1.ff.de manumiss. testa.fo.76.
Filius tenetur propter delictum patris:& qualiter hoc procedat?in aut.vt omnes obe.iudici.pro.nu.3.&.9.fo.31.
Filius ex concubina legitimatur per subsequens matrimo.et succedit agnatis,& cognatis patris.in.§.tribus.nu.1.in aut.quibus mod.natu. effi.sui.fo.39.
7 Filius si instituitur in re quæ extabat tempore testamenti,sed emācipatur,an testamētū sit nullū.in.l.suus quoq;.nu.9.ff.de hęr.inst.f.122.
5 Filius institutus in certa quātitate pōt dicere se nolle quantitatē sed velle de bonis testatoris, & tantum quantum est valor ipsius quantitatis.ibi.nume.10.
5 Filius emancipatus si readoptetur per patrem an noceat nepoti?in.l. Gallus.§.& quid si tantum.nu.9.ff.de lib.& post.fo.110.
3 Filius deportatus si restituatur an noceat nepoti?ibid.nu.10.
5 Filius legitimatus post mortem patris,an auferat bona,illis qui successerunt ab intestato.ibid.nu.14.
5 Filius viuente patre an dicatur habere aliquod ius in debito bonorū subsidio.in.l.in bonis.nu.3.ff.de libe.agno.fo.43.
8 Filius hodie adit hæreditatem aduentitiam sine iussu patris:etiam eo inuito & ignorante.in.l.bonorū poss.nu.2.C.qui admit.ad bon.pos. possunt & intra ꝙ tempus.fo.8.
Et quæ differentia quando filius adit hæreditatem aduentitiam patre inuito:& quando patre ignorante.ibi.
8 Filius non potest institui sub conditione casuali,vel mista, nisi in ei⁹ defectum exhæredetur.in.l.si pater.C.de insti.& substi.fol.21.
Filius institutus sub conditione mista,si non stet per eum,quominus impleatur,institutio vitiatur.ibi.nu.4.
8 Filius cui factū est legatum dicitur præteritus.in.l.si quis.nu.2.C.de libe.præte.vel exhære.fo.25.
8 Filius an teneatur conferre donationem sibi factam per patrem.in.l. ex testamento.nu.1.C.de colla.fo.12.
3 Filius notarius,an possit conficere instrumentū de contractu patris. in.l.ꝙ dicimus.§.si & pater.nu.1.ff.de autho.tuto.fo.70.
8 Filius si iuit in franciam pro mercantia cum pecunia patris, & eius occasione captauit beneuolentiam regis,qui aliqua sibi donauit,hoc erit profectitium.in.l.cum oportet.num.4.C.de bo.quæ libe.fol.56.
8 Filius in casu castrensis peculij,vel quasi,agit sine patris consensu.in l.cum nō solum.nu.12.C. de bo.quæ libe.fo.58.
Filius in publicis criminibus,ꝙ possit esse in iudicio, sine patris cōsensu.ibi.nu.13.
Filius agens cōtra patrē,agit sine eius consensu.ibi.nu.14.
8 Filius,si ex pecunia patris fecit vsuras,vel aliā mercantiā,an hoc dicatur profectitium.in.l.cum oportet.n.3.C.de bo.quæ libe.fo.56.
8 Filius potest corrigere patrem in iure.in.l.idem est.§.nō autem.nu.1. C.de bo.quæ libe.fo.56.
8 Filius emancipatus succedit ad similitudinem suorū. in.l. meminimus.nu.1.C.de legiti.hære.fo.55.
8 Filius in aduentitijs adit hæreditatem,patre ignorante,& etiam inuito.in.l.cum nō solum.nu.1.C.de bo.quæ libe.fo.57.
Filius si morit̃ anteq̃ adeat,pater nō pōt adire.& ꝙ hic dicitur,habet locum etiam si filio deferatur hæreditas ab intestato.ib.nu.4.
8 Filius, an præsumatur diues ex bonis patris, vel aliūde.in.l.cū oportet.nu.5.C.de bo.quæ libe.fo.56.
8 Filius præteritus tacendo,ꝙ videatur approbare testamentum.in.l. vxoris.nu.1.C.de posthu.hære.insti.vel exhær.fo.28.
8 Filius deliberans,decedens, ꝙ trāsmittit hęreditatem patris ad quoscunque.in.l.cum antiquioribus.nu.1.C.de iur.delib.fo.31.
8 Filius potest hæreditatem adire clausis tabulis.ī.l.si fratris.n.1. C.de iur.de libe.& de adeū.hęr.fo.29.
8 Filius qui rumpit testamentum,ex causa præteritionis,vel exhæredationis,ꝙ nō habeat legatū in testamento sibi factum.in authen. ex causa.nu.19.C.de lib.præterit.vel exhære.fol.28.
8 Filius si agit vt proc.consensus patris nō requiritur.in.l.cū nō solum §.necessitate.nu.5.C.de bo.quæ lib.fo.57.
Et ꝙ filius tutor agit sine patris consensu.ibi.nu.6.fo.58.
4 Filius sibi imputat in legitimā ꝙ ad eū peruenit ex substitutione directa,vel per fideicommissum,secus si legatario esset substitutus.in.l. in quartam.nu.14.ff.ad legem falci.fo.14.
4 Filius qn̄ imputet sibi in legtimam id ꝙ peruenit ab intesta.ib.nu.15.
8 Filius,& libertus,qui inuadūt tenētur patri & patrono constitutione huius legis.in.l.si quis in tātam.nu.10.C.vnde vi.fo.96.
8 Et an dominus teneatur constitutione huius legis.ibi.nu.11.
8 Filius vel auus in potestate decedens,hæreditatem sui parētis nō aditam,& ignorans,transmittit ad quoscunq;.in.l.j.nu.1.C.de his qui ante apertas tab.fo.53.
8 Filius purè de restituendo grauatus detrahit vnam quartā,si aūt sub conditione detrahit duas.in.l.quanquam.num.1.C.ad legē fal.fo.50.
8 Filius emancipatus,an habeat in repudiatione beneficiū,sicut suus.et an idem sit in hæreditate auita,ꝙ in paterna,vbi ꝙ sic.in.l. si quis.nu. 2.&.3.C.de repud.vel absti.hære.fo.35.
2 Filius captus sine culpa & redemptus à patre,an solutum sibi imputetur in partem.in.l.cū duob.§.papinianus.nu.2.ff.pro socio.fo.112.
8 Filius si nō est institutus,licet sit facta mētio de eo in testamento, tn̄ dicit̃ præteritus.in.l.quidā.nu.2.C.de fideicō.fo.45.
8 Filius agnoscendo bo.pos.an de iure isto.C.habeat aliquod emolumentum.in.l.bonorum poss.n.7.C.q admit.ad bon.pos.possunt, & intra ꝙ tempus.fo.8.
8 Filius institutus in legitima,licet hęreditatē adiuerit tamē potest alienata in fraudem reuocare.in.l.defuncto.nu.7.C.si in frau.pa.à lib.ali. fac.sit.fo.7.
8 Filius an possit esse coram arbitro sine patris consensu?in.l.cum non solum.§.necessitate.nu.9.C.de bo.quæ libe.fo.58.
2 Filius dicitur dominus rerum paternarum, propter spē successionis & quia de eis alitur.in rub.nu.5.ff.de peculio.fo.96.
8 Filius filij emancipati conceptus, & natus post emancipationem ꝙ non sit agnatus auo.in.l.qui se patris.nu.11.C. vnde lib.nu.vj.fo.10.
2 Filius mutuans pecuniam alteri noīe patris, an & qn̄ mutuum contrahatur ita ꝙ patri acquiratur.in.l.frater à fratre.nu.23.ff.de cond.indebi.fo.57.
7 Filius effectus sui iuris,renūciat exceptioni macedoniani.in.l.si filius fa.la.ij.nu.5.C.ad senatuscon.macedo.fo.161.
2 Filius quando possit corrigere patrē.in.l.dedi tibi.§.si quis quasi.nu. 1.ff.de condi.cau.da.fo.41.
2 Filius si debet titio decem,& decem sunt in peculio,de quibus pater donauit titio quinq̃,ꝙ pater liberet̃ in illis quinq̃.in.l.frater à fratre nu.42.ff.de condi.indebi.fo.59.
Filius ita priuatur portione sibi debita iure institutionis,sicut extraneus.in.§.si verò expressim.nu.2.aut̃.de hęre.& falc.fo.5.
Filius naturalis natus ex vnica cōcubina,an habeat ius succedēdi suo fratri legitimo?in.§.si quis igitur.nu.3.in aut̃.quibus mod. natu.effic. sui.fo.4.
Filij naturales nati ex eodē patre,sed ex duabus concubinis,an adinuicem sibi succedant?remissiuè.ibi.nu.4.
Filius naturalis non succedit patri contra testamētum.ibi.num.6.
Filius naturalis legitimatus,rumpit testamentū paternum.ibid.nu.9.
Filius naturalis qui se offert curię legitimatur:si non habet fratres legitimos.in aut̃.quibus mo.natu.effi.sui.nu.2.fo.39.
Filius naturalis succedit patri nō habenti filios legitimos & naturales,in duabus vncijs ab intestato:& an etiā ali debeat?in. §. discretis: nu.2.in aut̃.quib.mod.natu.effi.sui.fo.40.
7 Filius natus ex clerico & concubina, an legitimetur per sub sequens matrimoniū.in.l.& si cōtra mandata.nu.1.C.de nuptijs.fo.180.
1 Filius & seruus nō possunt percutere patrem,& dn̄m eum verberantem.in.l.vt vim.nu.4.ff.de iust.& iur.fo.6.
4 Filius eo ipso ꝙ est filius dicitur mereri.in.l.qui filiabus.nu.3.de lega. primo.fo.8.
4 Filius si fuerit pro maleficio condemnatus, an legitima debeat solui condemnato.in.l.hic titulus.§.si impuberi.nu.1.ff.de colla. bo.f.172.
4 Filius datus in adoptionem pōt vocari ad contrata.ex persona hæredis committentis edictū.ibidem in filio dato in adoptionē auo materno.hoc.d.in.l.si post mortem.§.si in adoptionem.nu.1.ff.de bo.posse. contratab.fo.167.
4 Filius si lucratur cū pecunia patris,an teneatur illud conferre?in.l.hic titulus.§.nec castrense.nu.5.ff.de colla.bo.fo.172.
4 Filius si lucratur ex militia eidem empta per patrem, tale lucrum deducto onere personę confertur.ibi.nu.7.
4 Filius potest institui sub cōditione potestatiua. in.l. quia poterat.nu. 5.ff.ad senatuscon. fo.145.
4 Filius cuius portio fuit extenuata per donationē inofficiosam si fuit hæres institut⁹ & hęreditatem agnouit agit ad supplementum:in.l.titia.§.imperator Alex.nu.4.ff.de lega.secū.fol.48.
4 Filius donationem inofficiosam iuratā reuocare potest per quęrelā iuramento non obstante.ibi.nu.5.
4 Filius rogatus si decesserit sine filijs,restituere medietatem hæreditatis filię suę,aliam medietatem pauperibus:ꝙ aduocauit filia agēdo ad supplementum comparatur ad partem,quæ sibi debet restitui. in.l. liberto.suo.§.filium ex dodrante.nu.6.ff.de annuis lega.fo.70.
Filius senatoris,quando sequatur dignitatem paternam: & dicat̃ senatoris filius?in.l.si senator.nu.2.C.de dignita.lib.12.fo.56.
3 Filius si recipit dotem patre non consentiente, nec obligante, patri nil quęritur.in.l.contra.§.quoties.nu.1.ff. de actione rerū amo. f.37.
3 Filius si lucratur ex pecunia dotati,ꝙ pater in lucro habeat vsumfructum.ibidem.nu.2.

3 Filius naturalis vel spurius licet prohibeatur succedere patri, nõ tamen prohibetur succedere patri suo pupillo etiam ex iudicio patris per substitutionẽ pupillarem. in.l.si is qui in bonis.nu.1.ff.de vulg. & pupil.substi.fo.143.
1 Filius & seruus in cõtractu gesto, respectu peculij q̃n nihil est in peculio naturaliter nõ obligantur.in.l.si pupilli.§.sed si ego.nu.5.ff.de neg.gest.fo.115.
4 Filius à patre detrahit falcidiam.in.l.filio.nu.1.ff.de leg.j.fo.9.
4 Filius & seruus dicuntur heredes nudo noĩe, nõ ꝙ ad eos pertineat actio directa nec vtilis.in.l.cũ filio.nu.4.ff.de leg.j.fo.6.
4 Filius cui relictũ fuit fideicõmissum: quo iure aget contra patrẽ? ibi.nu.8.fo.7.
4 Filius institutus tantũ in legitima, an admittatur ad reuocandũ totũ fundũ prohibitũ alienari.in.l.filiusfa.§.cũ pater.nu.4.ff.de le.j.f.28.
7 Filius procurator alterius si agat, an pater poterit testificari pro eo. in.l.parentes.nu.3.C.de testi.fo.150.
Filius non põt pro sua legitima possessionẽ rerũ hereditariarũ propria authoritate acquirere.in.l.meminimus.nu.3.&.4.
3 Filius vel seruus, an posit huic iussui nõ parere? in.l.si qs mihi.§.iussum.nu.7.ff.de acqui.here.fo.174.
6 Filius põt cogi inuitus emancipari ex causa.in.l.quidã cũ filiũ.ff. de ver.obli.nu.2.fol.52.
8 Filius si est in quasi possessione filiationis, nõ habet necesse probare se filium: sed aduersarius debet probare cõtrariũ.in.l.hereditatẽ.n.3. C.quorũ bono.fo.93.
4 Filius p̃terit⁹ q tacuit per annũ an faciat recõualescere testamẽtũ de iure prætorio.in.l.si impubes.§.quæsitũ.nu.1.ff.de car.edic.fol.129.
6 Filius si liberat debitorẽ paternũ, an si patri heres existat obstet exceptio, si agat? in.l.filius.ff.de sol.& libe.nu.1.fo.89.
1 Filiusfa. effectus sui iuris pro negotio ante gesto nõ tenet̃ nisi quatenus sit locupletior.in.l.põponius.ij.nu.2.ff. de neg.gest.fo.118.
7 Filiusfa.& monachus, q̃n pater vel monasteriũ agit possunt interrogari de veritate.in authen.in isto.§.quod obseruari.n.15.C.de iureiuran.propter calum.dan.fo.107.
Filiusfa.quãdo agit pro castrensi peculio, iurat de calũnia.ibi.nu.17.
7 Filiusfa.miles q̃n testatur de peculio castrensi habet tria priuilegia. in.l.cũ antiquis.nu.2.C.de inoffi.testa.fo.123.
Filiusfami.effectus sui iuris, nõ habet amplius peculium.ibid. nu.3.
7 Filiusfa.asserens se emancipatũ à patre perdit beneficiũ macedoniani.in.l.si filiusfamilias.nu.1.C.ad senatuscon.mace.fo.161.
5 Filiusfa.cur testari non põt, donare verò causa mortis sic? in.l.tam is. §.filiusfa.nu.1.ff.de mor.cau.dona.fo.73.
Et ꝙ filiusfa.non est persona integra.ibidem.
Filiusfa.an hodie posit collocari.ibi.nu.4.
Filiusfa.quando donat, debet esse eius ætatis, cuius qui testari posit ibi.nu.5.
Et an filiusfa.posit donare patri suo.remissiuè.ibi.nu.7.
6 Filiusfa.hodie ꝙ habet hæredem siue decedat ex testamẽto, siue ab intestatò.in.l.q castrense.ff.de cast.pecu.nu.1.fo.238.
6 Filiusfa.cur non põt accipere vxorẽ sine patris consensu? in.l.in bello.§.medio tempore.ff.de cap.& postli.reuer.nu.1.fo.235.
3 Filiusfa.potest eligere sepulturã.in.l.si filiusfa.nume.2.ff.qui test.fa. pos.fo.99.
4 Filiusfa.quare potest donare causa mortis, & nõ testari? in.l.si socer. nu.2.ff.de dote prele.fo.76.
4 Filiusfa.an aduentitijs in quibus patri nõ querit̃ vsufruct⁹.nõ facit testamentũ.in.l.explicito.§.in filij.nu.2.ff.ad senatus.trebel.fo.142.
6 Filiusfa.non potest sine cõsensu patris sibi constituere domiciliũ. in l.placet.ff.ad muni.& de incol.nu.1.fo.239.
6 Filiusfa.an habeat heredem? in.l.filiusfa.ff.de cast.pecu.nu.1.fo.237.
6 Filiusfa.in contractibus põt eligere sine cõsensu patris, secus in legatis.in.l.si seruus aut filiusfa.ff.de ver.obli.nu.2.fo.57.
1 Filiusfa.in iudicio pro castrẽsi peculio, sine cõsensu patris esse potest in.l.filiusfa.nu.2.ff.de procu.fo.103.
2 Filiusfa.effectus sui iuris, cõtra quẽ petatur executio instrumẽti, per eum celebrati tpe quo erat in ptãte, ꝙ poterit opponere exceptionẽ & beneficiũ huius edicti.in.l.si filius.nu.1.ff.ꝙ cũ eo.fo.95.
8 Filiusfa.põt compromittere sine patris cõsensu.in.l.cũ nõ solũ.§. necessitate.nu.9.fo.58.
7 Filiusfa.fideiubens pro patre, tenetur insolidum: licet habeat exceptionem.in.l.si dubitet.§.filiusfa.nu.1.fo.71.
1 Filiusfa.ex omni cã obligat̃ p̃terquã in mutuo & voto. in.l. deniq;. §.sed vtrũ.nu.1.ff.de mino.xxv.anno.fo.132.
Filiusfa.põt capi pro debito p ipsum cõtracto & carcerari.ibi.nu.2.
8 Filiusfa.nũ testari posit? & an mor.cau.donare.in.l.seniũ.n.1.C.qui testa.face.pos.vel non.fo.15.
7 Filiusfa.habens bona, si ingredit̃ monasteriũ, an in ipsum bona transeant.in authẽ.ingressi.nu.4.6.C.de sac.sanc.eccle.fol.21.
Et filiusfa.si pater emit libros, an libri ipso monasteriũ ingrediente trãseant in monasteriũ.ibi.nu.47.
8 Filiusfa.hodie etiã patre inuito & ignorãte, põt petere bonorũ pos. in.l.bonorũ posses.nu.4.C.qui admit.ad bono.pos.possunt, & intra quod tempus.fo.8.
Item in trebellianica institutione, & in petẽda bono.pos.sufficit sola cognitio coram iudice.ibi.nu.4.&.5.
2 Filiusfa.quinq; modis habet pecuniã: scilicet patris, quasi castrensis aduẽtitij & pfecti.peculij.ĩ.l.frater à fratre.n.4.ff.de cõdi.ĩde.f.57.
Et hodie in aduentitijs põt cõsistere inter patrẽ & filiũ obligatio ciuilis & naturalis, vel inter duos fratres in eadẽ potestate cõstitutos. ibi.nu.16.fo.58.
8 Filiusfa.si est institutus à credente eũ liberũ, vel monachus credens eũ nõ monachũ, cui acquirat̃ hereditas? remis.in.l.cũ proponas.n.10. C.de hære.insti.& quæ perso.hære.insti.nõ pos.fo.19.
Filiusfa.ꝙ de iure ciuili etiã habet heredem.in.§.si verò sit.nu.7.in authen.de nup.fo.21.
1 Filiusfa.per imperitiã iudicans tenetur, quatenus est in peculio.in.l. si filiusfa.§.iudex.nu.2.ff.de iudi.fo.153.
3 Filiusfa.q̃n posit esse testis pro patre, siue q̃ratur patri siue nõ.in.l. qui test.§.quecũq;.nu.1.ff.de test.& q testa.fa.pos.fo.99.
3 Filiusfa.ꝙ teneatur de peculio inquantũ facere põt.in.l.si filio.nu.5. ff.solu.matri.fol.32.
3 Filiusfa.potest condemnari & executio fit in peculio & etiã in personam.ibi.nu.8.
Filiusfa.in aduentitijs testari nõ potest nec etiã in alijs, in quibus patri non quæritur vsufructus.in authen.vt liceat ma.& aui.n.6.f.52.
Filiusfa.ꝙ bona in quibus patri nõ queritur vsufructus, põt donare causa mortis, sine patris cõsensu.ibi.nu.7.
6 Filiusfa.si deiussit pro patre, & condemnatus insolidũ est durãte patria potestate, an in eũ executio fieri queat? in.l.si dubitet.§. filiofa. nu.2.fo.71.
7 Filiusfa.seruus, vel monach⁹.q̃n posint testari ad pias causas.in.l.habeat.nu.20.23.24.&.25.C.de sacrosan.eccle.fo.10.
Filiusfa.ꝙ hodie habeat heredẽ ab intestatò in aduẽtitijs nõ in profectitijs.in aut.de here.ab intest.nu.2.&.8.fo.53.
1 Filiusfa.in causa publici iudicij, põt esse sine patris cõsensu.in.l.fili⁹ nu.1.ff.de ijs qui sunt sui vel alie.fo.25.
8 Filiusfa.nõ hꝫ hæredẽ de iure codicis.l.ꝙ scitis.n.1.C.de bo.q̃ li.f.56.
4 Filiusfa.donat cã mortis, cũ volũtate pr̃is.ĩ.l.sciẽdũ.n.1.ff.de le.j.f.3.
4 Filiusfa.etiam hodie nõ codicillatur.ibi.nu.eodem.
3 Filiusfa.sicut voto non obligatur, an obligetur aditione hereditatis. in.l.qui in aliena.nu.1.ff.de acqui.here.fo.:67.
3 Filiusfa.secundũ tempora.ff.agnoscen.bo.poss.nõ obligabat̃: nec in restitutione trebellianica.ibi.nu.eodem.
3 Filiusfa.hodie põt hæreditatẽ repudiare, sine iussu patris.ibi.num.3.
3 Filiusfa.ꝙ actus consistentes in voluntate posit absq; iussu vel authoritate patris facere.ibi.nu.4.
3 Filiusfa.in aduẽtitijs etiã in quibus patri nõ quæritur vsufructus, ꝙ nõ posit testari, etiã patre permittente.ibidem.nu.2.
3 Filiusfa.testatur in eligendo sibi sepulturam.ibidem.nu.3.
3 Item in aduẽtitijs test.etiã ad pias causas.ibidem.nu.eo.
4 Filiusfa.in publicis iudicijs an posit accusare ĩuito patre? in.l.post legatum.§.si filiusfa.nu.1.ff.de his quib.vt indig.fo.112.
1 Filiusfa.qui accepit decẽ mutuo, & in ludo ea perdidit & ea recuperauit an videatur locupletior.in.l.si minor filiofa.nu.1.ff.de mino. xxv.an.fo.136.
3 Filiusfa.quare patre permittente donat causa mortis nõ tñ testat̃. .l. qui in potestate.nu.1.ff.de test.& qui test.fa.poss.fo.97.
8 Fines seu possessiones finium si variantur fiat articulus, quòd possessio, quæ hodie est posita ĩfra tales fines & possessio quæ erat olim posita inter tales fines, est vna & eadẽ & idem in psonis.in.l.j.nu.1.3.&.4.C.si vnus ex pluribus appel.fo.90.
4 Fines plebanatus an præbent̃ per instrumẽta emptionum? in.l.prædijs.§.titio.nu.2.ff.de lega.tertiò.fo.66.
5 Finiũ regũdorũ actio, q a psonalis, nõ prescribit̃, nisi spacio.xxx.ãnorũ rei vẽdicatiõe secus.ĩ.l.p̃ẽptore.§.cũ stichũ.n.2.ff.p̃ẽptore.f.112.
2 Finis vbi habet necessariã cõsequẽtiã ad principiũ: inspicitur principiũ, & q̃uo intelligat̃ hoc in.l.q dotẽ.n.1.ff.q pot.in pig.habe.fo.41.
1 Finis spectatur, & q̃n principiũ ad hoc vt cõcedat̃ minori restitutio aduersus sententiam, vel contractũ, quãdo minor incidit in maiorẽ etatẽ.in.l.deniq;.§.si qs cũ minore.n.1.ff.de mino.xxv.an.fo.132.
2 Fingi sup facto aliquo factũ, quod nũquam fuit factũ.in.l.solutum.§.solutam.nu.3.ff.de pigno.actio fo.85.
5 Fingi cur non potest in his quæ sunt facti.in.l.cum heredes.§.in his. nu.1.ff.de acqui.poss.fo.94.
4 Fingi super re quæ non est, licet non posit, tñ aliqua retro nõ esse fingi potest.in.l.quædã.nu.1.ff.de reb.dub.fo.107.
6 Fisci executor an debeat summatim facere soluere creditorib⁹ illi⁹, cuius erant bona capta per ipsum.in.l.res quę.§.j.ff. de iure fis.nu.1.fo.231.

6 Fiſco ſuccedēte debitori fideiuſſor ipſo iure nō liberat̄,ſed exceptio nis ope.in.l.vranius.ff.de fideiuſſo.& māda.nu.5.fo.81.

Et liberatio ſupueniēs vni ex correis non nocet mandatori,quādo ha bet reum obligatum actione mandati.ibi.

1 Fiſco ꝑ ſubditū non q̄ritur niſi notarius ipſe ſtipuletur pœna appo ſita parti in promiſsione de non offendendo,cuius medietas ſit fiſci & alia pars non aq̄ritur fiſco niſi notarius ſtipuletur.in.l.arbiter.in-tra certū.nu.1.ff.de recep.arb.fo.150.

7 Fiſco qui nō edit inſtr̄m in criminalibus,nō p̄ſumitur illa ſubtraxiſſe ſicut in ciuilibus.in.l.is apud quē.nu.9.C.de eden.fo.44.

8 Fiſco non applicatur quod ab indigno citra eius delictū aufertur. in.l.ſi pr̄.nu.1.&.3.C.de hęre.inſti.& quę pſo.hære.inſti.nō poſ.f.19.

4 Fiſco applicatur q̄d deportati capiūt,& ſic an ſit oīno non capax?in l.in contratab.§.q habebat nu.9.ff.de bon.poſſeſio.contrata .f. 165.

1 Fiſco applicatur quod ab indigno aufertur.in.l.papinianus.§.memi niſſe.nu.1.ff.de inoff.teſta.fo.161.

4 Fiſcus ad quē vadit hęreditas an teneatur mortē defuncti vindicare. in.l.recuſare.§.ſi fiſco.nu.1.ff.ad ſenatuſcō.fo.145.

5 Fiſcus ꝙ nō ſit hæres.in.l.ſi cōſtante.§.ſi bona.nu.2.ff.ſolu.ma. fo.23.

6 Fiſcus vel qui vtitur iure fiſci,non tenetur facere inuētariū:quia nō tenetur vltra vires hæreditarias.in.l.variæ.ff.de iur.fiſ.nu.3.fo.228.

6 Fiſcus qui ſucceſſit fideiuſſori dānato,à creditore conuētus debet cō dēnari,non reus dānatus.in.l.inter eos.§.boni dānati.ff.de fideiuſ.et māda.nu.3.fo.77.

Fiſcus quòd non habeatur per omnia loco hæredis.ibi.

6 Fiſcus habet̄ loco hęredis in obligatione iā cōtracta:ſecus in cōtrahē-da:quāq; ex cauſa de p̄terito.in.l.quoties.ff.de noua.&dele.n.2.f.84

3 Fiſcus tenetur ad dotē pro ea parte pro qua bona mariti ſunt publi catā.in.l.ſi marito.nu.1.ff.ſol.matri.fo.24.

6 Fiſcus quanam actione agat cōtra debitorē debitoris?in.l.nō intelli-gitur.§.multa.ff.de iure fiſ.nu.1.fo.230.

6 Fiſcus an habeat bona obligata pro pœnis?in.l. aufertur.§.fiſcus.ff. de iur.fiſ.nu.234.

Fiſcus poteſt cogere notarios ad exhibendū inſtrumenta pertinen-tia ad aliquē,cuius bona in fiſcū ſunt delata.in.l.facultas.nu.10.C.de iure fiſ.lib.x.fo.5.

Fiſcus in bonis vacātibus ſuccedēs,nō acq̄rit poſſeſsionē ſine aditio ne.in.l.ſcire debet.nu.5.&.7.C.de bonis vacātibus ,& eorum incor pora.lib.x.fo.9.

Fiſcus non pōt habere fidē de pretio.in.l.Crauiſsimū.nu.1.C. ne fi-ſcus rem quam vendidit euincat.lib.x.fo.8.

Fiſcus quòd poſſit totam rem,etiam dimidiam vendere, quā habet cū alio cōmunem,ſi ſibi ſit vtilis.in.l.forma.nu.2.C.de venditione rerū fiſca.cum priua.communiū.lib.x.fo.8.

Fiſcus,pro bonis quæ in fiſcum deferunt̄,quanam actione agat?in.l. facultas.nu.6.C.de iure fiſ.lib.x.fo.5.

Fiſcus,quādo bona in fiſcū deferuntur,quanam actione agat?in.l. fa cultas.nu.6.C.de iure fiſc.lib.x.fo.5.

Fiſcus quid ſit in ſpecie,vbi quòd quicquid ad commodū penuniarū imperij pertinet.in rub.de iur.fiſc.nu.13.lib.x.fo.2.

Fiſcus habet bona debitoris tacitè obligata ex contractu, vel quaſi, ſed an ex delicto?remiſſiue.in.l.ſi priuſquam.numer.2.C.de iure fi-ſci.lib.x.fo.2.

Fiſcus quanto t̄pe excludatur à petitiōe bonorū vacantiū.remiſſiuè. in.l.ſcire debet.nu. 10.de bonis vacan.& eorū incorpora.lib.x.fo.9.

Fiſcus in pœnis.quòd non habeat tacitam hypothecam. in .l. rem ſuā.nu.3.C.pœnis fiſcalibus creditores præferri.libro decimo.fo.8.

Fiſcus intra quadrienniū per reſtitutionē in integrū,infringit ſentē-tiam cōtra ſe latam,ſi omiſſum fuit inſtrumentū pro ſe faciens.in.l. cauſas.nu.3.C.de ſentē.aduer.fiſc.latis retract.lib.x.fol.9.

Fiſcus vendens non poteſt habere fidem de pretio.in.l.& ſi inſtru menta.nume.2.C.de fide inſtru.& iure haſtæ fiſca. lib.x.fol.7.

5 Fiſcus in bonis dānati ante ſentētiam,null ū ius habet.in.l.qui in alie num.nu.16.ff.de dona.fo.65.

5 Fiſcus intra quinque annos pōt vendicare rem quæ incidit in cōmiſ ſum.in.l.commiſſa.nu.4.ff.de pu.& vectig.fol.56.

Fiſcus,in caſu huius conſtitutionis,an admittatur vltimo loco.in.§. hoc quidem.nu.11.in auth.de hære.& fal.fol.4.

Fiſcus quando dicatur legitimè & rectè defenſus.in.l.cauſas.nu.1. C.de ſenten.aduer.fiſc.latis retract.lib.x.fo.9.

6 Fiſcus & hęres fideiuſſoris beneficium diuiſionis implorare pōt.in l.inter eos.§.bonis damnati.ff.de fideiuſſor.& manda.num.1.fo.77.

Fiſcus pro bonis quę in fiſcum deferuntur,agit coram pręſide.in.l. facultas.nu.7.C.de iure fiſci.lib.x.fo.5.

Fiſcus & reſpublica,in caſu legis,cauſas.quòd non agāt contra eius procuratorem.in.l.cauſas.nu.10.C.de ſenten.aduer.fiſc.latis retrac. lib.x.folio.9.

1 Fiſcus habet tacitam hypothecam in delictis licet inefficacem.in.l.re ſcriptum.nu.2.ff.de pact.fo.84.

Fiſcus ſemper eſt diues, & ſoluendo,& quaſi fixus dicitur.in rubri. de iure fiſc.nu.18.lib.x.fo.2.

6 Fiſcus quando teneatur edere inſtrumenta.in.l in fraudem.§.neque inſtrumenta.ff.de iure fiſ.nu.3.fo.233.

7 Fiſcus,quando eius procurator fuit confeſſ us recepiſſe,an habeat exceptionem non numera.pecu.vel q̄n agat contra debitorem.in.l. in cōtractibus.nu.4.C.de non nu.pecu.fol.162.

7 Fiſcus,quòd poſsit me in ſubſidiū cōuenire,actore ipſius nō exiſten te ſoluendo,licet fuerit cōfeſſus recepiſſe à me quod cōmuni debebā in .l.fiſco.nu.4.C.de cōueniendis fiſci debitoribus.lib.x.fo.6.

Fiſcus quòd non poſſit incōtinenti bona cōmittētium inceſt.nupti. apprehēdere.in auť.de inceſt.nup.nu.13.fo.16.

Fiſcus creditor ex delicto,nō præfertur creditoribus ex cōtractu.ſe cus quando eſt creditor ex contractu .in.l.rem ſuam.nu.2.C.pœnis fiſcalibus credito.præferri.lib.x.fo.8.

6 Fiſcus bonis publicatis habetur loco hæredis.in.l. capitis .ff.de fi-deiuſ.& mandat.nu.2.fo.77.

Fiſcus ad pœnā ſibi promiſſam cōtra fideiuſſores nō agit quādo bo na principalis ſunt cōfiſcata:ſecus ſi non ſunt confiſcata.ibi.

6 Fiſcus an loco hæredis habēdus ſit cū ad eū pertinēt oīa.& quid in priuato.in.l.nō intelligitur.§.cū ex cauſa.ff.de iure fiſ.nu.1.fol.230.

3 **Floreni** ſi fuerint dati æſtimati,cum pacto vt reddātur ſub eadem eſtimatione:quòd licet florenus ſit deterio-ratus,tamē debent reddi ſub æſtimatione facta tempore traditionis. in.l.in his rebus.§.mācipia.nu.1.ff.ſolu.mat.fo.34.

4 Florenos centū debēs nō pōt ſoluere in ſextinis de iure,ſed de cōſue dine ſic,q̄ eſt ſeruāda.in.l.1.§.cui cētū.nu.2.ff.de aur.& arg.leg.f.93.

2 Florenorū pōdera,quādo in vno loco ſunt diuerſa,quòd intelligitur promiſſio de minori pondere.in.l.ne tu.nu.6.ff.de rebus creditis. ſi certum peta.fo.21.

3 **Florentia** eſt maior ciuitas.in.l.ciuitas.in.l.ſi duas.§.gram matici.nu.7.ff.de excu.tut.fo.82.

8 **Florentini** quādo habēt guerrā,impōnūt magnas gabel las.in.l.edicto.nu.1.C.de edi.diui adr.tol.f.35

1 Florentinus ſi diu ſtetit in ciuitate peruſij,nō pōt capi pro repreſa lijs cōtra florentinos conceſsis.in.l.qui fidem.§.remouet.nu.4.ff.de poſtulando.fo.97.

6 Florētinus ſi habet repreſalias cōtra Piſanos ob delictū vnius Piſani & Piſanus excutiatur Florentia,an excuſſus agere poſsit cōtra illū cuius occaſione repſalię fuerūt conceſſæ.in.l.ſtipulationū.§. item ſi in facto.ff.de verb.ob.nu.5.fol.6.

7 Florētinus ſi cōuenitur:quia promiſit dare cētum in caſtro cluſino comitatus peruſij,& opponit quòd illud caſtrū ſit c omitatus corto nę iudex poterit ſup hoc cognoſcere & pronūtiare.in.l.p̄ſcriptione nu.9.C.ſi cōtra ius vel vtilita.pub.fo.40.

Florētinus,& natus de florentia,idem notāt.in.l.cū te.nu.1.& de mu nicipibus & origi.lib.x.fo.25.

5 **Flumen** ſi mutat alueū,an quis amittat ius ſuū aquā ducendi & etiam ſeruitutem ducendi per fundum vicini.l. quo minus.ff.de fluminibus.nu.32.fo.150.

5 Flumini publico ni ędificari,aut quidquam fieri,alij noxium futu-rum nō debet.l.ait prætor.§.non autem.ff.de flumi.nu.1.fo.150.

Fodere metalla quilibet pōt:ſecūdum formā.in.l.perpēſa.in ead.l.nu.1.C.de metalla.& metal.lib.xj.fo.35.

7 **Forenſes** duo exiſtentes in exercitu peruſino,ſi in territo-rio aretino delinquant,ꝙ poterūt puniri per po teſtatē peruſij.in.l.cūctos popu.nu. 46.C.de ſum. tri.fol.8.

7 Forenſes,ꝙ teneātur ad collectas,quādo facerēt ęſtimum.in.l.placet nu.34.C.de ſac.ſan.eccle.fo.15.

Forenſes,quādo ligētur ſtatuto,banno,vel cōſuetudine loci?remiſsi uè.in auth.vt factæ no.cōſti.nu.10.fol.30.

Forenſi poſsidēti aliquid in ciuitate,vel territorio,quando poſſint indici munera.& ad collectas teneatur?in.l.cum nec;.nu.1.C.de in-colis,& vbi quis &c.lib.x.fol.25.

6 Forēſibus exercētibus fœnus in loco pōt pro pecunia quā ibi habēt imponi collecta,& etiā iniungi vt emāt equos,& pręſtent reip. in.l. munerū.§.ante pe.ff.de mune.& ho.nu.2.fo.246.

7 Forenſis delinquēs in vno loco ſecundū quæ ſtatuta puniatur . in.l. cunctos popu.nu.20.C.de ſum.trini.fo.5.

Et an comprehendat forenſem ibi teſtantem.ibi.nu.24.

6 Forenſis factus monachus vel canonicus in eccleſia ſancti Laurentij huius ciuitatis,an efficiatur ciuis huius ciuitatis?in.l. municipem.ff. ad municip.& de incol.nu.10.&.14.vbi diſtinguit ꝙ ſic.& durat ci uis,donec ibi ſtat.fo.238.

Forenſis effectus abbas in iſta ciuitate,eſt ciuis huius ciuitatis. nu.13.

Forenſis effectus rector eccleſiæ,efficitur ciuis in illa ciuitate.nu.14.

Et miles poſitus ad exercendam militiam in aliqua ciuitate,efficitur ibi ciuis.ibidem.

2 Forenſis prohibitus ꝑ ſtatutū emere,ꝙ poſsit pignori accipere.in.l in quorum.nu.2 .ff.de pigno.fo.139.

7 Forenſis delinquē in ciuitate,punitur ſecundū formam ſtatuti ciui

tatis.in.l.quicunq;.nu.2.C.vbi sena.vel cla.fo.119.

7 Forensis habens beneficium in loco: an efficiatur ciuis illius loci.in l.placet.nume.38.C.de sacrosanc.eccle.fo.15.

5 Forensis, qui portat arma, vel extrahit blada, extra territoriũ in quo erat statutum prohibens, non excusatur.in.l.interdũ.§.licet quis.numero.1.ff.de publica.& vectigal.fol.57.

1 Forensis qui est meus inimicus, si venit in ista ciuitate quando possum petere ab eo cautionem, ne me offendat.in.l.sed & si susceperit.§.si ea res.numero.1.ff.de iudicijs.fo.157.

1 Forẽsis, prębẽdatus, vel abbas in loco, an dicat̃ ciuis illius loci? remissiuè.in.l.hæres absens.§.proinde.nu.6.ff.de iudicijs.fol.154.

6 Forensis an possit hic Mediolani testari secũdum statuta huius ciuitatis.in.l.diuus.ff.de iure fisc.nu.1.fo.232.

6 Forẽsis captus per potestatẽ Laudę in territorio ciuitatis Mediolani, põt per potestatem mediolani repeti, tanquàm indebitè captus.in.l.si cui.§.sacrilegium.ff.de accusa.& inscrip.nu.4.fo.159.

1 Forma quando petitur instrumentum vel priuilegium antiquum vel destructum ꝙ reficiatur.in.l.si quis.§.nec iterum, numero.5.ff.de edendo.fol.78.

8 Forma articulandi cõtra ponentẽ quẽ liberum, vel bonę cõditionis, & famę.in.l.testes.nu.6.C.de testa.& quemadmo.testa.ordi. fol.16.

Forma legitimationis per rescriptũ, remissiuè.in.§.si quis igitur.numero.3.in authen.quibus mo.nat.effi.sui.fo.40.

5 Forma commissionis citationis.quando quis citatur ad domum.in l.dies cautioni.§.pretor ait.nu.6.ff.de dam.infec.fo.28.

1 Forma libelli quãdo agitur ad seruitutẽ prædij.in.l.qui aliena.§.vno defendente.numero.1.ff.de nego.gest.fo.121.

3 Forma in dando copiam inuẽtarij aduersario petenti.in.l.tutor qui reper.ff.de admini.& peri.tuto.fo.60.

Forma inuentarij quæ sit, & qualiter fiat.in.§.si enim.numero.4.in authen.de hære.& falc.fo.5.

1 Forma concludendi in petitione hęreditatis.in.l.veluti.nume.3.ff.de peti.hære.fo.165.

3 Forma legis libellorũ quãdo requirat̃ in accusatione suspecti tutoris in.l.hæc clausula.§.sciendũ.nu.4.ff.de suspec.tuto.fo.72.

4 Forma libelli in petendo interesse, quando factum desijt posse fieri in.l.si vsufructus.nu.2.ff.de vsuf.lega.fo.71.

3 Forma interponendi decretum quando decernitur tutela.in.l.legitimos.numero.6.ff.de legi.tuto.fol.54.

3 Forma inuentarij posita per Specu.ꝙ non sit bona.in.l.tutor qui reper.numero.13.ff.de adminis.& peri.tuto.fol.60.

8 Formam instituendi spurium efficaciter hic vide.in.l.pater tuus.numero.1.C.de hære.insti.& quæ perso.hære.insti.nõ possunt.fo.19.

6 Forma libelli quando procurator ad agendum cõstitutus.nõ ad solutionem recipiẽdã agit.in.l.hoc iure.ff.de solut.& libera.nu.6.fo.96.

Forma rescripti per iudicẽ seruanda est.& ab eo non recedit̃, sed de partium cõsensu, sic.in.§.audient.nu.1.in authen.de iudicibus.fo.37.

6 Forma stipulationis interponendę de rato.in.l.procurator.ff.rẽ rat.hab.numero.1.fo.117.

5 Forma libellandi in hoc interdicto.l.prætor ait.§.si autem.ff.de vi.& vi armata.numero.2.fo.153.

8 Formidolosi homines, curãt ea q̃ nulla sunt suspitione digna.i.l.scim9.n.2.C.de iur.delibe.f.32.

5 Formula seu locus cauus, qui fit ad latus fluminis ad aquã ducendam, an sit publi.vel priuatus? ꝙ sit priuatus.l.quominus.ff.de fluminib.numero.22.fol.150.

5 Formula appellatur in iure incile, & quandoq; etiã in vulgari appellatur vallum.ibidem.

5 Formula p quã aqua ducit̃, nõ põt fieri ĩ via publica de iure.ibi.n.24.

2 Fori eiusdẽ esse an intelligatur respectu eiusdẽ ciuitatis.an verò eiusdem dominij, ad hoc, vt debitor debeat ire ad domum creditoris.in.l.itẽ illa.nu.13.ff.de consti.pecu.fol.76.

6 Fortalicium facienti in aliquo loco quod esse potest periculosum alicui ciuitati, non debet permitti.in.l.opus nouum.ff.de op.pub.nu.1.fo.250.

Fortitudo sine iustitia non cõmendatur.in aut̃.vt omnes obe.iudi.pro.numero.2.fo.31.

Forum ratione manumissiõis, cur qs sortiat̃.in.l.si vt proponis.nu.1.C.de muncipibus & originarijs.lib.x.fo.25.

1 Forũ quod quis sortit̃ ratione cõtractus non potest mutari.in.l.cum quædam.nume.1.ff.de iurisd.omnium.iudi.fo.53.

1 Forũ rõne delicti nũ qs sortiat̃.in.l.pses.j.nu.1.ff.de offi.presi.fol.40.

1 Forum quibus modis quis sortiat̃.in.l.heres absens.§.proinde.nu.5.ff.de iudicijs.fo.154.

2 Forũ ratione indebiti soluti in loco, quòd quasi cõtrahat̃.& vbi possit repeti.in.l.qui certo loco.nu.2.ff.de condi.indebi.fol.55.

3 Forus causarum & locus iudiciorum quomodo differũt.in.l.si duas.§.grammatici.numero.9.ff.de excu.tuto.fo.82.

4 Fossata fundo legato veniũt.& mensurant̃ cũ fundo.in.l.prędia.§.ita legatum, nume.2.ff.de fund.instruct.fo.84

3 Fossata et aggeres veniũt in venditionẽ.in.l.impensæ.nu.2.ff.de impen.in reb.dot.fac.fo.36.

5 Fossa molendini alicuius ꝙ sit publica.l.ait prætor.§.si fossa.ff.de fluminib.nu.1.fo.150.

Foueæ muri, & steccari, debent fieri pro modo patrimonij, nõ per capita.in.l.per bithyniã.nu.2.C.de immunitate nemini concedẽda.lib.x.fo.17.

7 Fragilitas debitoris est tãta vt faciat ĩstrm creditori, quasi vult.ĩ.l.si ex cautiõe.n.8.C.de nõ nu.pe.fo.163.

6 Francia hoc habet vt pariter suspendãtur nobiles & ignobiles.in Italia verò ignobiles decapitantur.in.l.desertorem.§.j.ff.de re milita.nu.1.fo.236.

Frater cui est relictũ minus legitima, agit querela inofficiosi testamenti.aut̃.de here.& fal.nu.13.fo.2.

Frater præteritus in testamẽto, habet querelã.licet nõ bonorũ possessionẽ cõtratabulas, & ꝙ eius pteritio, habeat̃ pro exhrẽdatiõe.ibi.n.15

Frater præteritus, vel exhæredatus à fratre, turpi persona hærede instituta, reuocat totum.ibi.nu.16.

2 Frater debitor si soluit creditoribus peculiariaribus de suo: an repetat à fratre creditore ad quẽ puenit peculiũ pro pte.in.l.frater à fratre.nu.44.ff.de condi.indebi.fo.59.

Frater conuentus ex obligatione hæreditaria actione de peculio, qñ teneatur pro parte, & quãdo in totũ.ibi.nu.46.

7 Frater quãdo admittatur pro fratre, vel contra fratrẽ in testẽ.in.l.parentes.nu.4.C.de testi.fo.150.

Frater debitor fratris, quãdo possit esse eius tutor? in authen.vt fine prohi.nu.7.fo.45.

6 Frater an possit esse tutor filiorũ fratris defuncti, ex quo inter eos est obligatio conditionalis, si res euinceretur.in.l.inter stipulantem.§.sacram.ff.de verbo.obli.nu.8.fol.32.

7 Frater emancipatus, tutor fratris legitimi in potestate retẽti, est legitimus, sed frater in potestate, tutor fratris emancipati ẽst fiduciarius.in.l.frater.nu.1.C.de legi.tutela.fol.189.

Frater minor, quòd possit esse testis.in.§.cogitandũ.nu.8.in authen.de mona.fo.10.

Frater ex vno parẽte tm̃, qđ nõ succedat vnà cũ patre, in bonis fris.in.§.cõsequens.nu.2.in auth.de hæredibus abintest.fo.53.

Frater vtrinq; coniũctus, an præferatur in bonis fratris, auo, vel pro auo? ibi.nu.3.

Frater ꝙ habeat q̃relam immẽsæ dona.cõtra donationẽ inofficiosam factam per fratrẽ.in aut̃.de immẽsis dona.nu.14.fol.45.

Frater tenetur dotare sororẽ.in rub.prima cõsti.nu.14.fo.3.

8 Frater admittitur ad defensionẽ rei fratris, sine mandatò.in.l.si neq; C.quib, res iudi.non nocet.fo.80.

8 Frater liberti, an excludat patronum abintestatò.in.l.defuncto.n.2.C.si in frau.pa.à lib.alie.facta sit.fo.7.

1 Frater si fecit fratri quietationẽ, de oĩ eo qđ petere possit in hęreditate paterna: nõ impedit̃ petere feuda, nec partẽ bonorũ emphyteoticorũ.in.l.itẽ videndũ.§.nũc videamus.nu.2.ff.de peti.hære.fo.167.

2 Frater conuentus à fratre, ꝙ non habeat beneficiũ huius legis.in.l.verum.nu.2.ff.pro socio.fo.112.

3 Frater ꝓ fratre ꝙ possit esse testis, licet fide diminuat̃.in.l.q testamẽto.§.q̃cunque.nu.6.ff.q testa.fa.pos.fo.99.

3 Frater occidens fratrẽ nocet omnibus sequentibus in gradu, sed existẽtibus in eodẽ cũ eo vel proximiori non.in.l.qui dum captat.nu.j.ff.si quis aliquem test.fo. 196.

3 Frater tenetur alere fratrẽ, etiã naturalem.in.l.si quis à liberis.§.vtrũ.j.nu.5.ff.de libe.agno.fo.41.

3 Frater fratri, an sit legitimus tutor.in.l.tutela.§.si parens.nu.1.ff.de legi.tuto.fo.53.

3 Frater occidẽdo fratrẽ, an bona deueniant ad fiscũ, vel ad filios occidẽtis? remissiuè.in.l.si sequens.nu.1.ff.ad senatusconsul. Sylla.f.195.

3 Frater qđ alere debeat fratrẽ inopẽ & nõ hæredes extranei filij ipsi9 alimẽtãdi.in.l.si qs a liberis.§.itẽ rescriptũ.nu.2.ff.de lib.agno.f.42.

2 Frater quãdo possit emere à fratre existẽte in eiusdẽ patris ptãte.in l.frater à fratre.nu.52.ff.de conditio.indebi.fo.60.

2 Frater vnus, si mutuat alteri existenti in eadem potestate, an pater obligetur ex persona recipientis.in.l.frater à fratre.nu.36.ff.de condi.indebi.fol.58.

4 Frater an teneatur dotare sororẽ.remissiuè.in.l.dedit dotem.nu.5.ff.de colla.bono.fo.173.

3 Frater tenetur alere sororem inopem.in.l.qui filium.nu.2.ff.vbi pupil.edu.deb.fo.89.

6 Frater an possit esse tutor fratris, cuius est debitor.ĩ authẽ.minoris.nu.3.C.qui da.tuto.pos.&c.fo.189.

2 Frater soluẽs mutuũ acceptum à fratre ipsi fratri post mortẽ patris ante aditã hæredi, an possit repetere.in.l.frater à fratre.nu.38.ff.de condi.indebi.fo.59.

Frater tenetur sororẽ alere si nõ, habet aliter vnde viuat.in.§.discere-tis.nu.3.in aut̃.quib.mo.natu.effi.sui.fo.40.

4 Frater de ordine minorũ potest esse executor testamenti.in.l.a filio. nu.3.ff.de ali.& ciba.leg.fo.92.

5 Frater vtrinq; cõiunctus admittit̃ ex quatuor filiis institutis,& inui cẽ substitutis ex duabus vxoribus,altero ipsorũ repudiante.in.l.lucius.nu.21.ff.de vulg.& pupil.substi.fo.158.

4 **Fraternitas** laicorũ coram laico cõuenitur: scilicet si sunt laici,& clerici coram ecclesiastico.in.l.cũ senatus.nu.4.ff.de rebus dub.fo.108.

6 Fratres diuidẽtes si dixerunt nõ venire contra diuisionem,etiã occa sione fideicõmisi paterni debiti vel debẽdi videt̃ fideicõmisso renũ ciatũ.in.l.qui Romę pecuniã.§.duo fratres.ff.de ver.obli.n.17.f.47.

6 Fratres diuidentes si habebant fundũ cõem emphyteuticũ,ita q̃ vno decedente sine liberis portio eius deueniat ad alterum:& in diuisio ne remiserunt omne ius q̃ habent,vel habere sperabant,an mortuo vno,portio eius vadat ad ecclesiã? quòd nõ,q̃a ecclesię nõ prodest talis remisio.i.l.q̃ Romę pecuniã.§.duo fr̃es.ff.de ver.ob.n.24.f.47.
Et emphyteusis ecclesiastica q̃ posit diuidi inter fratres: & inter se potest fieri alienatio.ibidem.

6 Fratres diuidentes cũ fratre altero,si fuit sciens fidecõmisi huius,in casu.§.duo fratres.an frater qui petit fideicommissum teneat̃ de cui ctione?in.l.qui Romę pecuniã.§.duo fratres.ff.de ver.ob.n.25.f.47.

1 Fratres diuidẽtes si remittãt adinuicẽ omne ius q̃ habent vel habere sperabant:et cõtingit q̃ vnus nõ soluit legata intra annũ propter q̃ hæreditas alteri debeat̃:illa remisio nõ extenditur ad hoc.in.l. qui cũ tutoribus.nu.2.ff.de transac.fo.96.

4 Fratres minores si instituant̃,hęredes,hęreditas est pro nõ scripta & remanet apud hæredes ab intestato in.l.si in metallũ.nu. 2.ff. de his quę pro non scrip.hab.fo.110.

4 Fratres minores nõ petunt iure actionis relicta,sed iudex ex officio cogit hęredẽ.in.l.quintus.nu.2.ff.de annu.lega.fo.68.

7 Fratres habitantes sub eodẽ tecto,an dicantur plures fumantes.in.l. placet.nu.53.C.de sac.san.eccle.fo.15.

7 Fratres tertii ordinis tenẽtur ad collectas.in.l.placet.nu.36.C.de sac. sanc.eccle.fo.15.

7 Fratres minores post factã professionẽ,nõ possunt aliq̃d de reb9 mõ dans:disponere.in aut̃.si qua mulier.nu.12.C.de sac.san.eccle.fol.23.
Et quòd dispositio huius auth.nõ habet locũ in fratribus minorib9 ibi.nu.13.

5 Fratres vel patruus,vel nepotes,si insimul habitant, q̃ societas dicat̃ cõtracta.in.l.titiũ.§.altero.nu.6.ff.de admi.& peri.tuto.fol.67.

2 Fratres prohibiti diuidere per testatorẽ,q̃ poterunt diuidere,q̃n alter ipsorũ sit rixosus.in.l.si cõuenerit.n.3.&.4.ff.p̃ socio.fol.111.

3 Fratres q̃n,vel patruus,& nepos plures sunt obligati pro dote: altero ad inopiã vergente:q̃n posit agi ad dotẽ.in.l.si cõstante. nu. 34. ff.solu.matri.fo.19.

4 Fratres minores,licet nõ posint esse executores testamẽti tñ paupe res eligere possunt.in.l.cũ pater filios.§.hęredita.n.2.ff.de le.ii.f.44.

1 Fratres minores licet nõ posint aliq̃d habere in cõi vel particulari, tamẽ legatũ pro alimẽtis capiũt.in.l.legatũ.n.1.ff.de capi.dimi. f.141.

6 Fratres an præsumant̃ fideicõmissum habere,q̃n pręsumunt̃ scire cõ tenta in testamento.in.l.q̃ Romę pecuniã.§.duo fratres.ff.de verbo. obliga.nu.13.fo.47.

1 Fratres q̃ nõ tenentur expẽsis suis facere finere studiũ fratri,mortuo patre:quẽ pater incœpit facere studere.in.l.si filia.§.idẽ scribit. nu.1.ff.fami.ercis.fo.194.

8 Fratribus oĩbus si est relicta cappa,& priori biblia,an prior habebit etiã cappã?remis.i.l.cũ q̃stio.§.sed & aliã.nu.1.C.de lega. fol.41.

4 Fratribus minoribus in singulari pro alimentis relinqui potest. in.l. seruus.nu.2.ff.de ali.& ciba.lega.fo.92.
Et idem in quolibet religioso.ibidem.

2 Fratres minores accipiũt res alias oẽs,pręter pecuniã numeratã.in.l. j.nu.3.ff.de condi.triti.fo.70.

4 Fratris appellatione soror,continetur.in.l.lucius.§.meuia.nu.2.ff.ad senatus.trebel.fo.156.

4 Fratris appellatione q̃ contineantur sorores.in.l.lucius.§.quęsitum. nu.1.ff.de lega.iii.fo.66.
Etiam vlteriores,vt soluatur à contrarietate.ibidem.

7 Fratrũ vnus si cũ pecunia hęreditaria mercatur, & lucretur, q̃n debeat tale lucrũ cũ aliis cõicare.in.l.si patruus.nu.5.C.cõia vtriusq; iu di.fo.132.
Et fratres simul stantes in cõione.q̃n videatur societatẽ cõtrahere,& quę societas dicatur cõtracta.ibi.nu.9.&.10.

Fraudans fiscum,punitur in duplum.in.l.facultas . nu. 11. C.de iure fisci.li.x.fo.5.

2 **Fraus** & dolus idẽ sunt,& fraus inest dolo.in.l.quod nerua.nu me.1.ff.deposi.vel contra.fo.104.
Fraus in debitore alienante in fraudem creditorum, ex quibus arguatur.in.l.si priusquàm.numero.11.C.de iure fisci.lib.x.folio.3.

1 Fraus fraude licitẽ repellitur.in.l.papinianus.§.quarta.num.2.ff.de inoffi.testa.fo.160.

Fraus etiam legem condendo, ad postulationem alicuius, committi dicitur,sicut in priuilegiis.in.l.scire debet.nu.4.C.de bonis vacan.et eorum incorpora.lib.10.fo.9.

2 Fraus præsumpta q̃ nõ sit,si adhibetur maior diligentia in propriis, q̃ in cõibus.in.l.q̃ nerua.n.5.ff.depositi vel contra.fo.105.
Et culpa quid sit.ibid.nu.6.& culpæ species sunt quinque.ibi. nu.8.

7 Fraus legi fit,quando quis non offendit verba legis,sed mentem.in.l. non dubium.nu.6.C.de legi.& consti.princ.fo.32.

2 Fraus præsumitur,quando quis alienat totum,in.l.patronus.nu.2.ff. de nautico fœnore.fo.150.

2 Fraus de facili præsumitur inter coniunctas personas.in.l. non solũ. nu.1.ff.de ritu nuptiarũ.fo.155.

Frequenter aliquid fieri an dicatur,q̃ fit bis?in.§.audiẽt. nu.4.in authen.de defenso.ciuita.fol.17.

5 **Fructuario** deiecto non videt̃ dominus deiectus.l.idẽ est §.vnde vi.ff.de vi & vi armata.num.4.fo.154.

1 Fructuarius,quando posit agere hoc interdicto,de aqua plu.arc.vbi q̃ procuratorio nomine domini,ex quo videtur constituere in rem suam.in.l.apud trebatium.§.neque fructuarius.nu.1.ibi.fo.47.
Fructuarius,q̃ posit conueniri hoc interdicto,tam pro damno dato à se,quàm à domino.ibi.nu.2.

5 Fructuarius & dominus,possunt petere sibi caueri ab extraneo.in.l. damni.§.ei cuius.nu.1.ff.de dam.infecto.fo.40.
Fructuarius quomodo petit sibi caueri à domino, quando timet ruinam,ponit tres casus.ibid.

5 Fructuarius non habet vtilem confessoriã pro seruitute.in.l.j.§.vsufructuarius autem.nu.5.ff.de noui operis nuncia.fo.8.
Et opinio quorundam relatorum.in.l.j.in prin.§.si vsusfructus petat̃ est falsa.ibidem.
Et q̃ fructuario competit interdictum,q̃ vi aut clam.ibi.nu.7.
Fructuarius pro re pōt alias actiones intentare procuratorio nomine domini.ibi.nu.12.fo.9.

8 Fructuarius si expulsus est tantùm,vel proprietarius tantũ,quid ęsti mabitur.in.l.si quis in tantam.nu. 32.C.vnde vi.fo.96.

5 Fructuarius potest prosequi nunciationem noui operis à domino fa ctam expensis domini: & ab eo expensas petere antequã prosequatur. in.l.j.§.vsufructuarius.nu.14.&.17.ff.de noui operis,nuncia.fol.9.
Et post nunciationem competit actio in factum,qua peto nunciatio nem meã cõfirmari,& illi ius nõ esse altius,ædificare,declarari.ib.

1 Fructuarius & emphyteota nõ pręiudicãt litigãdo dño ignoranti.in l.pedio.§.quidã.nu.2.qui satisd.cog.fo.64.

5 Fructuarius agens quando præiudicet proprietario.in.l.sæpe constitutum.ff.de re iudic.nu. 6.fo.130.
Et sententia lata cõtra fructuarium conuentũ,quãdo præiudicet pro prietario.ibi.

3 **Fructus** veniunt in substitutione compendiosa post tẽpora pubertatis.in.l.cẽturio.n.2.ff.de vul.& pup.fo.146.

3 Fructus dotis putatiuę tenetur quis restituere, nisi quantum consumpsit in muliere vel rebus eius.in.l.in insulam.§.fructus.nu.2.ff.so lu.mat.fo.29.

3 Fructus percepti per virum in dote putatiua,quatenus expẽdit pro vtilitate mulieris,sibi compensat.ibid.nu.3.

3 Fructus quando sunt pendẽtes & de proximo recolligẽdi,vir retinet fundum.in.l.diuortio.§.interdum.nu.6.ff.sol.mat.fo.10.

3 Fructus q̃ augeant dotem:& q̃ iuris est in dote,idem fit in fructibus. in.l.si maritus.nu.13.ff.sol.ma.fo.24.

3 Fructus dotis q̃ non sint dos.ibid.nu.15.

4 Fructus medio tempore percepti non debẽtur legatario hæreditatis.in.l.cum filius.§.lucio titio.nu.3.ff.de leg.secundo.fo.43.

4 Fructus pignoris conuentionalis sicut prius computãtur in vsuram quàm in sortem:ita & in præterito pignore.in.l.is cui legatorum. §. quæri poterit.nu.2.ff.vt in possessio.lega.fo.161.

4 Fructus qui percipiuntur mora non restituentis,veniunt in fideicom missum etiam in liberis primi gradus.in.l.postulante.§.sed & in huiusmodi.nu.3.ff.ad senatusc.treb.fo.151.

6 Fructus donec sunt in fundo sunt pars rei, & in rei vendicatione nõ petuntur,vt pars rei, sed tanquam intercepti ex fundo meo . in. l. cum fundum.ff.de verb.ob.nu.5.fo.31.

4 Fructus pendentes dicuntur pars rei & reddunt fundum præciosiorem.l.in.l.falc.n.1.ff.ad.l.fal.fo.133.

5 Fructus fundi si emo in plures annos vno precio & vno anno contin gat sterilitas:an debeat fieri remisio.in.l.cotem.§.qui maximos. nu. 8.ff.de publ.& vecti.fo.55.
Fructus vnius anni, si emuntur cuius sit periculũ & q̃n sit locatio.C. quando emptio.ibi.nu.11.
Et fructuum perceptionem emens,quando posideat.ibi.nu.12.

5 Fructus,vt acquiratur:quæ posessio requiratur. in.l. quæsitum est. nu.1.ff.de acqui.rerum domi.fo.79.

6 Fructus quãdo veniat à tempore litis contest.& quãdo à tẽpore mo rę.in.l.si filiusfami.§.cum fundum.ff.de verb.oblig.nu.4.fo.31.

3 Fructus percepti vsufructuario viuẽte, trãseunt ad hæredes.in.l.qa ta le.nu.2.ff. solu.ma.fo.12.

3 Fructus dotis restitutæ si nõ sufficiũt mulieri ad alimẽta ꝙ vir teneatur dare vltra.in.l.si cõstãte.nu.102.ff.solu.mat.fo.21.

3 Fructus dotis restitutæ si excedũt onera matrimonij, excessus restituitur viro.ibi.nu.104.

1 Fructus qui ciuiles & qui naturales dicãtur?in.l.ex diuerso.nu.1.ff.de rei vendi.fo.174.

1 Fructus dicuntur percepti à bonæfidei possessore ꝙquomoꝙsunt separati à terra:licet non recõditi.ibid.nu.3.

1 Fructus percipiẽdi qñ intelligãtur de percipiẽdis à possessore.ib.n.4.

1 Fructus percepti à bonęfidei possessore computant̃ in vsuris.in.l.emptor.nu.1.ff.de rei vend.fo.178.

1 Fructus percepti compensantur cum pretio.ibi.nu.2.

1 Fructus perceptos pẽdẽte cõditione ꝗs nõ restituit.ibid.nu.3.

4 Fructus fundi si est legatus, poterit solui pecunia, si fundus erat solitus locari ad pecuniam, & quãtitas si ad quãtitatem.in.l. fundi trebatiani.num.3.ff.de vsufr.lega.fo.74.

4 Fructus fundi si legatur deducit̃ pars coloni.ibi.nu.4.

4 Fructus fundi si emuntur quid videtur emptum.in.l.cũ ita.nu.1.ff.de vsufru.lega.fo.74.

3 Fructus dotis, à quo tempore debeantur marito?in.l.de diuisione.nu.4.ff.sol.ma.fo.7.

1 Fructus & aliæ accessiones augent hæreditatẽ.in.l.item veniũt.§. itẽ nõ solũ.nu.1.ff.de peti.hære.fo.167.

4 Fructus prætenti licet nõ veniãt in restitutionẽ fideic.tñ in quartam imputãtur.in.l.qui fructus.nu.1.ff.de vsufr.lega.fo.72.

4 Fructus percepti iudicio testatoris veniunt in restitutionẽ, qñ dilatio fuit apposita fauore fideicommissarij.in.l.liberto suo.§.filium ex.n.3.ff.de annuis leg.fo.70.

1 Fructus possunt peti rei vendicatione, & officio iudicis.in.l. ex diuerso.§.vbi autem.nu.7.ff.de rei vend.fo.176.

3 Fructus percipiens tenetur soluere collectas, & tributa.in.l.neque stipendium.nu.1.ff.de impen. in reb. dot.fac.fo.36.

7 Fructus extenuãt debitum.in.l.ꝙ ex operis.num.1.&.3.C. de pignora.actio.fo.159.

5 Fructus alicuius arboris, si promittantur, & arbor excidatur, & renascatur, an debeantur.in.l.damni.§.si is qui met.nu.1.ff. de dam.infec.fo.40.

7 Fructus in petione hæreditatis veniunt, & augent hæreditatem.in.l.si post motam.nu.3.C.de peti.hære.fo.124.

Et ꝙ non veniant in rei venditione.ibi.nu.4.

Fructus pendentes augent rem particularem, & veniũt in rei vendicatione.ibid.nu.5.

4 Fructus an veniãt in restitutione fideicommissi & in quartam imputent̃:ponũt̃ tres casus.in.l.in fideicõmissariã.n.1.ff.ad sena.tre. f.148.

4 Fructus liberis primi gradus nõ cõputãtur in quartam.ibid.nu.2.

4 Fructus parẽtibus primi gradus cõputãtur in quartam.ibid.nu.3.

4 Fructus qui percipiuntur negligentia nõ petentis fideicommissum quando restituantur.ibi.nu.1.4.

4 Fructus quãdo computantur in falc.ibid.nu.6.

4 Fructus in petitione hæreditatis quando veniant & hæreditatem augeant.ibi.nu.7.

4 Fructus percepti ex hæreditate testatoris per filiam, quando computãtur in dotem.in.l.mulier.§.cũ proponeretur.nu.2.ff.ad senatuscon.treb.fo.149.

4 Fructus percepti per filiam ex hæreditate:& cõsumpti nõ imputant̃ in dotem si malitiose eos non comsumpsit ibid.nu.4.

3 Fructus dotis pro eo anno quo dos repetitur per vxorem in casu huius.l.ꝙ nõ diuidãtur sed restituãtur mulieri.in.l.si cõstante.nu.8.ff.solu.ma.fo.20.

3 Fructus dotis restitutæ si nõ sufficiũt mulieri ad alimenta, ꝙ vir teneatur dare vltra.ibid.nu.102.fol.21.

3 Fructus dotis restitutæ si excedunt onera matrimonij excessus restituitur viro.ibi.nu.104.

4 Fructus & vsura percepta ex re legata.vel quantitate, iudicio testatoris conditione perdente in falcidiam imputantur.in.l.qui quadringẽta.§.qui ducenta.nu.1.ff.ad legem fal.fo.139.

1 Fructus connumerantur inter res tempore perituras.in.l.procurator tutorum.nu.1.ff.de proc.fo.110.

6 Fructus prædij si sunt loco vsurarum, & debitor soluit ante fructus collectos fit diuisio fructuum.in.l.qui Romæ pecuniam.ff.de ver.ob.nu.6.fo.46.

Fructus corrupti licitè miscentur cum incorruptis. in.l.omnia.nu.2.C.de conditis in horreis publ.

Fructus percepti per illegitimè ordinatum, an restituendi sint?remissiuè.in.§.oportet.nu.4.in authen.quomodo opor.epis.fo.11.

Fructus percepti à grauato, an debeant computari in dote, vel donatione propter nuptias?remissiuè.in aut.de restitutio.& ea quæ pa.in xj.nu.7.fo.24.

5 Fructus præbendę an possint capi in cãm iudicati. in.l. commodis.ff.de re iudi.nu.1.fo.127.

3 Fructus quòd dicantur deductis expensis.in.l.fructus.nu.1.ff.sol.matri.fo.8.

Fructus non percipiens in defectum possessoris, tenetur ad tributa in.l.obsistere.nume.3.C.de annonis & tribu.libro.x.fo.13.

4 Fructus non cõtinetur in istis verbis:quicꝗd ad te peruenit.in.l.meuio.§.à me hęredẽ.nu.3.ff.de leg.ij.fo.35.

2 Fructus quando computẽtur in vsuras in.l.si is qui.§.si antiphona.nu.3.ff.de pigno.fo.138.

Et ex habitatione domus habita ex primo decreto, ꝙ fructus videatur quis percipere.ibi.nu.4.

6 Fructus in actionibus stricti iuris non veniunt, nisi à tẽpore lit.cõte.in.l.si filiussa.§.cum fundum.ff.de ver.obli.nu.31.

Practica liberandi in casu huius.§.cum fundum.ibidem.

2 Fructus futuri, vbi vendunt̃, quis contractus sit?remissiuè. ĩ.l.si merces.§.vis maior.nu.11.ff.de loca.& conduc.fo.131.

4 Fructus percepti negligentia nõ petentis nõ restituuntur etiã ab hærede coacto.in.l.ita tamen.§.si seruum.nu. 1.ff.ad senatuscon. trebel.fol.148.

3 Fructus iurisdictionis sunt cõdemnationes multę, & cõfiscationes.in l.in partem.nu .2.ff.sol.mat.fo.34.

4 Fructus qui nõ percipiuntur iudicio testatoris qñ veniunt in restitutionem & in quartam imputentur.ibid.nu.3.

6 Fructus ꝙ petantur vt fructus vel interesse in casu.§.cũ fundũ, quid releuet?in.l.si filiussa.§.cum fundũ.ff.de ver.obli.nu.3.fo.31.

8 Fructus in liberis primi gradus, non cõputantur in quartã.in.l.iubemus.§.illud.nu.2.C.ad senatuscõ.trebel.fo.49.

6 Fructus si debentur ex certo fundo, vtrũ obligatio extinguat̃, si non recolligantur.in.l.inter stipulantẽ.§.sacrã rẽ.ff.de ver.obli.n.6.f.32.

7 Fructus bonorũ defuncti, licet dicantur res, non tamen sunt de substantia defuncti.in.l.scimus.nu.2.C.de inof.testa.fo.122.

3 Fructus perceptos secũdũ ęstimationẽ, quẽ reddere nõ teneri.in.l.diuortio.§.ob donationes.n.4.ff.sol.mat.fo.9.

3 Fructus vnius temporis si sint maiores quã alterius, quomodo fiet diuisio.ibidẽ.§.quod in anno.nu.1.fo.9.

2 Fructuũ ratio à quo tempore haberi debeat.in.l.indebiti.nu.2.ff.de condic.inde.fo.50.

4 Frumenti appellatione legumina nõ veniũt.in.l.quidã hæredem.n.3.ff.de tri.vino & oleo.lega.fol.80.

4 Frumento legato cõsumpto, ꝙ nouũ recollectum debetur.in.l.si ita legatum.nu.8.ff.de aur.& argen.leg.fo.94.

4 Frumento percepto ex fundo alieno per plura tẽpora pręterita, an percipiens teneatur ad ęstimationẽ per tempora:vel sufficiat ꝙ reddat frumentum.in.l.is cui legatorũ.§.qui legatorum seruan.nu.2.ff.vt in pos.lega.fo.161.

7 Frumentũ si non põt extrahi de territorio, si mulio onerauit mulũ frumẽto, & cœpit itinerari, sed nondũ exiuit:an incidat in pœnam.in.l.cũ proponas.nu.3.C.de nau.fœ.fo.171.

6 Frumentum vẽdere qui locupletes sunt, num cogi possint?in.l.annonam.ff.de extraordi.crimi.nu.1.fo.144.

1 Frumentũ qñ est relictũ ad quã mensurã debeat solui?in.l. sed & si susceperit.§.si libertis.nu.2.ff.de iud.fo.157.

Et ex qualitate personę vbi solui debeat pręsumitur.ibi.nu.3.

3 Frumentum si in fundo vno anno seminetur ex consuetudine regionis, in alio nihil, vel seges minoris valoris: quod totum biennium cõputatur pro vna cultura.in.l.diuortio.§.ꝙ in anno.nu.2.ff.solu.matri.fo.9.

4 Frumentum emptum in vno loco non potest prohiberi per locum mediũ ne portetur in alio.in.l.cætera.§.sed & si quis ad opus.n.4.ff.de leg.j.fo.14.

4 Frumentũ ꝙ erat in domo causa vendendi, non venit in legato facto vxori de omnibus quę in domo sunt.in.l.generali.§.vxori.n.4.ff.de vsufru.leg.fo.73.

2 Frumentum mutuò accipiens, ꝙ non possit restituere pecuniã, nisi in casu non existentię frumenti:quia tũc peruenitur ad ęstimationẽ.in.l.mutuũ damus.§.mutui datio.nu.5.ff.de rebus credi.si cer. peta.& de certi condi.fo.4.

4 Frumentũ si legatur vxori debetur de eo ꝙ est tẽpore mortis testatoris:in.l.hæredẽ.nu.2.ff.de triti.vino & oleo lega.fo.80.

2 Frumentũ si detur vt vinũ reddatur, ꝙ non sit mutuũ, sed contract9 innoĩatus:& quando venditio.in.l.mutuũ damus.§.mutui datio.nume.8.ff.de rebus credi.fo.4.

Frumentũ ciuitatis, qñ de eo debetur alicui certa quãtitas annalis, illis tribuntur, qñ de eo superest.in.l.si quis.nu.4.C.de aquę duc.lib.xj.fo.43.

4 Frumentum continetur appellatione instrumenti.in.l.quęsitum.nume.1.ff.de fun.instru.fo.81.

5 Frumentum quid sit, & quid bladum.in.l.j.§. de eo opere.nu.1.ff.de aqua.plu.arcen.fo.46.

Frumentũ promittẽs, intelligiť de frumẽto secundũ communẽ vsum loquendi, licet eius appellatione veniant omnia quæ ad vsum sunt necessaria. in rubrica de cano. fru. vrbis Romæ. numero. 1. libro vndecimo. fo. 39.
Frumẽtũ nouum nõ debet vendi, nisi prius vendať vetus. in l. omnia nu. 1. C. de conditis in publicis horreis. lib. 10. fo. 8.
7 Frumentum, si venditur carius, vt post tẽpora emptor soluat, an liceat: remissiuè. in authen. ad hæc. numero. 6. C. de vsur. fo. 169.
6 Frustra à principe impetratur, quod à iure cõmuni conceditľ in l. municipẽ. ff. ad munic. & de inco. nu. 23. fol. 238.
Verba debent intelligi, vt aliquid operentur. ibi.
5 Fuga sola quando faciat probationem maleficij plenã, & quando semiplenam. in l. lege cornelia. numero. 1. ff. ad senatusconsul. Sylla. fo. 196.
3 Fuga an faciat quem suspectum. in l. impuberibus. §. pręterea. nu. 1. ff. de suspectis tuto. fo. 73.
Fuga quòd faciat quem suspectũ, ita quòd sacramento actoris statur contra eum. in. §. iubemus. nu. 3. in auč. de collato. & alijs cap. fo. 60.
2 Fuga quã probationẽ faciat. in l. admonẽdi. n. 35. ff. de iureiur. fo. 34.
5 Fuga sola non est sufficiens probatio maleficij. in l. si quis in graui. §. vtrum. nu. 5. ff. ad senatusconsul. Sylla. fo. 194.
Fugiens ad domum episcopi, habet idẽ priuilegium, quod habet fugiẽs ad ecclesiam. in. §. sed neque. nume. 7. in authen. de mandatis princi. fo. 18.
Fugiens in territorium alienum propter timorem hostium non tenetur ad gabellam. in l. si quàdo. nu. 2. C. de naufragijs. lib. xj. fo. 34.
6 Fugientẽ sequens si fugiens cecidit & in cadẽdo se vulnerauit, teneť quasi eũ vulnerari fecerit. in l. si gemina. ff. arbo. fur. cæsa. nu. 4. fo. 133.
1 Fugitiuum recipiẽti parcitur, si eum reddit intra viginti dies. in l. is qui fugitiuum. nu. 1. ff. de seruis fugitiuis. fo. 200.
5 Fundans ecclesiam licet dicat, q̃ vult illam subesse abbati, tamen subest episcopo. & licet deputetur rector ad regendum castrum ciuitati, de nouo adiunctum: per hoc nõ tolliť iurisditio. in l. quoties. §. cõstat. nu. 1. ff. de admini. & peri. tuto. fol. 61.
3 Illa iurisditio est potestatis ciuitatis. ibi. nu. 2.
1 Fundatio interrumpit præscriptionem. in l. si ager. nume. 2. ff. quib. mod. vsufr. amit. fo. 181.
5 Fundi appellatione cõtinetur, quicquid additur fundo vẽdito in l. emptore. §. cũ stichum. nu. 1. ff. pro emptore. fol. 112.
1 Fundo ad alimenta relicto videtur relicta proprietas. in l. cum hi. §. si vni. ff. de transac. fo. 95.
6 Fundo dotali vendito si in venditione detur fideiussor, quãdo obligetur? in l. cum lex. ff. de fideiusso. & manda. nu. 2. fo. 76.
6 Fundo vendito seruitute detracta, licet seruitus sit amissa tempore: tamen remanet actio personalis ad illam constituendam. in l. pluribus. §. & si placeat. ff. de verbo. obli. nu. 1. fo. 57.
8 Fundo vendito, quando dicatur vendita instrumenta fundi. in l. fundo. numero. 2. C. de verbo. & rerum significa. fol. 41.
Fundo locato, veniunt instrumenta. ibi. nu. 3.
5 Fundo, si te expulerim, & tu me, an pręscriptio sit interrupta? quòd sic. Et quid contra, si tu deiecisti me, & ego incõtinẽti deieci te, an cõtra te detur remedium. l. si quis in tantam. l. qui possessionem. ff. de vi & vi arm. numero. 1. fo. 154.
6 Fundum qui promittit, promittit proprietatem & vsumfructum. in l. si fundum. ff. de verbo. obli. nu. 2. fo. 40.
5 Fundum emphyteuticum, quem quis habet à me in emphyteusim, possum ab altero vendicare. l. ait pretor. §. quod autẽ ait. ff. de superficiebus. nume. 7. fol. 159.
5 Fundum petẽs, & in petitione succũbẽs, an possit fructus petere? in l. si quis cum totũ. §. j. ff. de excep. rei iud. nu. 1. fo. 171.
5 Fundum quẽ emi mihi sub conditione debebas: si tradidisti, vt meus efficereť cõditione existente, deinde sub eadẽ cõditione legasti, conditione existente, efficitur meus ex vna causa. in l. possideri. §. ex pluribus causis. numero. 11. ff. de acqui. pos. fo. 84.
5 Fundum emphyteuticum habens, si decedit pluribus hæredibus relictis, & vnus nõ soluat: an totus fundus reuertatur ad dominum? in l. fraudati. numero. 3. ff. de publi. & vectigal. fo. 53.
4 Fundum vectigalem habens illum legare potest domino. in l. si domus. §. si fundus. numero. 1. ff. de lega. primo. fo. 20.
4 Fundum per contractũ an videatur dare proprietarius. in l. libertis. numero. 6. ff. de alimen. & ciba. lega. fo. 88.
4 Fundum vendens excepto iure coloni cum nullus sit colonus an debeat habere medietatẽ fructuum. in l. si quis. numero. 1. ff. de legatis primo. fo. 20.
8 Fundum venditũ à patre, an filius cuius erat à patre hæres institutus possit vendicare. in l. scimus. nu. 6. C. de iur. delibe. fo. 33.
6 Fundum petens an videatur petere seruitutem sibi debitam? in l. rei appellatione. ff. de ver. & re. signifi. numero. 2. fo. 255.
4 Fundus si est receptus in emphyteusim ꝓ se & filijs suis, an intelligatur de naturalibus in emphyteusi priuata: vt in vltimis voluntatibus in ecclesiastica non. in l. ex facto. §. si quis rogatus. numero. 8. ff. ad senatuscon. trebel. fo. 147.
6 Fundus seruiens licet diuidatur, non tamẽ diuidiť seruitus, sed modificatur. in l. stipulationes nõ diuiduntur. ff. de ver. obli. nu. 3. fo. 26.
5 Fundus vectigalis ciuitatis, quãdo possit præscribi. in l. si finita. §. si de vectigalibus. nu. 2. ff. de dam. infect. fo. 37.
Et an ius fundi publicabiť ob delictũ vasalli ꝑ quod bona publicata sunt? vbi q̃ priuať iure suo, & ad dñm reuertitur. ibi. nu. 3.
Et quòd ius fundi non transit ex secũdo decreto in illũ, qui petit sibi caueri ex damno infecto. ibi. nu. 4.
Et forma decreti, hoc secũdo casu. ibi.
Fundus liuellarius an veniat in cõfiscatione bonorum. ibi. nu. 9.
Fundus liuellarius dicitur, qui datur à vasallo perpetuò sub modica pensione. ibidem.
Fundus ꝑcarius bonis cõfiscatis, an veniat in cõfiscatiõe bo. ibi. n. 10.
Et quãdo fundus conceditur de quinq; annis, in quinq; annis. est cõtractus precarij ibidem.
Et q̃ talis cõtractus est eiusdẽ naturę, cuius cõtract⁹ emphyteusis. ibi.
7 Fundus debet ęstimari totus & nõ per partes. in l. frater tuus. nu. 3. C. communi diuidun. fo. 131.
4 Fundus & æstimatio si legatur vni, & eidẽ vtrũque legatũ cõcurrere põt. in l. si socer. §. mela scripsit. nu. 1. ff. de dote præle. fo. 76.
7 Fundus concessus in peculiũ profectitiũ filio, venit in restitutionẽ fideicommissi. in l. filiũ quẽ habentẽ. nu. 1. C. fa. er. fo. 130.
5 Fũdus secundũ cõem vsum loquẽdi intelligiť de rustico, nõ de vrbano. in l. j. §. vsufructuarius aũt. nu. 19. ff. de noui op. nun. fol. 9.
5 Fundus medius inter fundũ dominãtẽ, & seruiẽtẽ, qñ ĩpediat seruitutem constitui. in l. si prius. §. sed si fundus. nu. 1. ff. de aqua plu. arcenda. fol. 51.
2 Fundus dotalis etiã vxore volẽte, nõ põt alienari: secus si dať æstimatus. in l. si vxor. nu. 1. ff. de pact. dota. fo. 156.
6 Fũdus si est vẽditus & cessat actio ꝑsonalis ꝓ seruitute, qñ teneat cessio. in l. si sub vna significatiõe. §. si qs viã. ff. de ver. ob. nu. 3. fo. 55.
4 Fundus in quo qs operať magis inspicitur quã in quo qs morať. in l. cũ quidã. nu. 1. ff. de fun. instru. & instru. lega. fo. 81.
6 Fundus hostium põt cõcedi sub cõditione, si capiatur. in l. liber hõ. ff. de verb. obl. nu. 2. fo. 38.
5 Fundus venditus post intẽtatũ iudiciũ aquæ plu. ar. nõ efficiť litigiosus, sed actio ipsa facit lit. cõte. sic in l. q̃ q̃. §. Iulianus. nu. 1. ff. de aqua plu. arcen. fo. 47.
2 Fundus vendi potest propter tributa non soluta. in l. creditor. nu. 2. ff. de actio. empt. & ven. fo. 126.
8 Fundus si in vno legetur Titio, ĩ alio Sẽpronio, debetur ambobus. in l. cũ proponas. nu. 2. & de codicil. fo. 39.
4 Fundus emphyteuticus nõ põt legari nec donari. in l. si domus. §. si fundus. nu. 2. ff. de lega. j. fo. 20.
3 Fundus dotalis si legatur, debetur æstimatio. in l. dotalem. n. 2. ff. de mili. test. fo. 164.
2 Fundus si cõceditur ad certã mensurã vini vel frumẽti, q̃ nõ sit locatio, sed cõtractus innoĩatus. in l. si merces. §. is maior. nu. 10. ff. de locato. & conducto. fo. 131.
2 Fundus si sit traditus, in quo habebã proprietatẽ, alius vsumfructũ: nõ tamẽ possidebat, quid repetendũ sit. in l. indebiti. §. sed & si nũmi. nu. 9. ff. de condi. indebi. fo. 50.
Fundus si Titio traditur in quo quis habebat nudam proprietatẽ, et Titius expulit fructuariũ. ad quid agetur. ibi. nu. 10.
Fundi proprietas si tradita est nuda, in quo alius habet vtile dominiũ: si ille cui est tradita ꝓprietas expulit emphyteutã, vel feudatariũ, et proprietas repetiť: an etiã habebit illud vtile dominium. ibi. nume. 12.
4 Fundus si est venditus ꝑtio declarãdo arbitrio Titij. si vẽdẽs bãniať & bona publicenť Titio postea declarãte, non tenet declaratio. in l. postq̃ hæres. nu. 1. ff. vt lega. nomine. caue. fo. 159.
4 Fundus cõstituiť destinatione patrisfa. ꝑ regiones. in l. qđ in rerũ. §. si quis post. nu. 1. ff. de lega. j. fo. 9.
4 Domus verò interiectione parietis. ibi. nu. 2.
2 Fundus si euincitur iure possessionis, non potest agi de euictione. in l. ratio. nu. 1. ff. de actio. emp. & ven. fo. 120.
3 Fundus quilibet diuiditur in. xij. partes, sicut hęreditas. in l. interdũ §. paterfa. nu. 4. ff. de hære. insti. fo. 125.
4 Fundus si relinquitur fratribus minoribus quem habere nõ possunt debetur æstimatio. in l. idem Iulianus. §. constat. numero. 4. ff. de lega. j. fo. 13.
4 Fũdus qñ duobus legať, & quilibet pro parte ab initio est dominus in l. si fundũ. nu. 2. ff. de seruitute legata. fo. 75.
4 Fundus si legať nõ allibrato q ex forma statuti nõ põt acqrere debetur æstimatio. in l. filiusfami. §. si quid alicui. numero. 1. ff. de legatis primò. fo. 27.
1 Fundus diuidiť destinatiõe patrisfamilias. in l. si quis duas. §. si quis partẽ. nu. 1. ff. cõmunia præd. fo. 188.

1 Funus prosequẽs nõ potest in ius vocari.vocat̃ tamẽ vt finito funere cõpareat.ĩ.l.in ius.ñ.nu.6.ff.de in ius voc.fo.57.

2 Furatus equum florentiæ, illum duxit Bononiam: poterit Bononiæ conueniri.in.l.sed nec legatarius.nu.4. ff.de condi.furti.fo.68.

5 Fur,& vi bonorum raptor,re restituta, quòd nõ liberentur à pœna in.l.hoc edicto.nu.3.ff.de publica.& vectigal.fo.55.

6 Furem nocturnũ si eũ nõ recognosco,& si non possum eũ dimittere sine periculo personę vel rerũ,possum occidere,& etiã diurnũ,si nõ cognosco,aliâs non.in.l.furem.ff.ad leg.Corne.de sica.nu.1.fo.179.

2 Furem vt quis indicet, an quippiã accipere liceat.in.l.idẽ si.§.si tibi. numero.1.ff.de condi.ob tur.cau.fo.46.

6 Furem cœlans qualiter teneatur,& num indicare ipse teneatur.in.l. qui vas.ff.de furtis.numero.1.fol.125.

7 Furem indicare, quomodo quis cogi possit.in.l.si depositi.numero.7.C.depositi.fo.171.

8 Furem indicare quãdo quis teneatur.in.l.ciuile.nume.1.C.de fur.& ser.corrupto.fo.4.

Fures,qualiter puniant̃.ĩ.§.qa vero.n.3.ĩ auth.vt nulli.iudi.li.ha.f.58.

8 Furi furanti rẽ meã si abstulerim, nõ teneor.nisi iam ad locũ destinatum peruenerit.in.l.si quis in tantam.nu.21.C.vnde vi.fo.96.

1 Furiosis datur restitutio, & etiã aduersus eos.in.l.ergo.numero.3.ff.quib.ex caus.maio.fol.143.

5 Furioso,quãdo acquirat̃ in contractibus.remissiuè.in.l.furioso.nu.3. de re iudicata.fo.120.

3 Furiosus præsumit̃ quis ex qualitate sermonis, & qualiter talis suspicio submouebitur.in.l.quidã in suo.nu.1.ff.de cõdi.instit.fo.161.

3 Furioso si nascit̃ filius quẽ in potestate nõ habebat an extinguat̃ substitutio exẽplaris.in.l.ex facto.nu.44.ff.de vul.& pup.substi.fo.156.

3 Furioso qui ante furorẽ esset condẽnatus de crimine ex quo efficeretur intestabilis,nõ potest substitui exemplariter.in.l.ex facto.numero.15.ff.de vulga.& pupil.sub.fol.155.

5 Furiosus vel infamis nullũ intellectũ habens,etiã cũ authoritate curatoris,vel tutoris,non potest possessionẽ acquirere.in.l.j.§.adipiscimur.nume.4.ff.de acquir.possef.fo.82.

3 Furiosus effectus sanę mentis si fecit testamẽtũ:an substitutio exemplaris cesset.in.l.ex facto,nu.41.ff.de vulg.& pupil.sub.fol.156.

Furiosus gerens negocia aliena quãdo teneatur actione nego.gest.in l.si quis absentis.§.alterius,nu.2.ff.de neg.gest.fo.114.

1 Furiosus satis ipso furore punitur.in.l.congruit.nume.1.ff.de officio præsi.fo.41.

3 Furiosus an possit adire,vel curator pro eo:remissiuè.in.l.pupillus. numero.4.ff.de acqui.hære.fo.169.

4 Furiosus & prodigus pupillo equiparãtur.in.l.explicito.§.fuit quę situm.numero.7.ff.ad senatuscon.trebel.fo.142.

2 Furiosus & infans,quòd sint necessarij hæredes.in.l.conditione.numero.1.ff.de condi.furtiua.fo.67.

1 Furiosus habetur pro absente vbi requirit̃ aliquis consensus tacitus vel expressus.in.l.procurator.j.§.dari autẽ.nu.1.ff.de procu.fol.103.

Furiosus citari non potest,sed eius curator sic.ibi.nu.2.

Furiosus & infans qua ratione cõueniri possunt.ibi.nu.3.

8 Furiosus,& mente captus inuasor,non tenetur cõstitutioni huius legis.in.l.si quis in tantam.nu.13.C.vnde vi.fo.96.

Et quid in adulto.ibidem.numero.14.

1 Furiosus etiam habens dilucida interualla,non potest esse arbiter.in l.cum furiosus.numero.1.ff.de iudicijs.fo.156.

6 Furiosus loco absentis habetur.remissiuè.in.l.sed & si vnus.§.filio fami.ff.de iniur.& famo.libel.nu.1.fol.142.

1 Furiosus nõ potest vxorem ducere,licet iam ductam retineat.in.l pa tre furioso.nu.2.ff.de ijs qui sunt sui,vel alie.fo.25.

5 Furiosus si efficiatur,qui est in peccato mortali,& moriat̃.quod moritur in peccato mortali.in.l.nunquam.§.si vi,aut clam.nume.1.ff.de vsufruct.& vsurpa.fol.110.

7 Furiosus & mẽtecaptus,quòd non possint relinquere ad pias causas. in.l.habeat vnusquisq;.nu.16.C.de sacrosanc.eccle.fo.10.

Et quòd dispositio huius legis tollat inhabilitatem inductam de iure ciuili solum.ibidem.numero.17.

Et quod dispositio huius legis,non habeat locum in prohibito testari fauore alterius.ibi.nu.22.

3 Furiosus quando videatur consentire,& habeat̃ pro absente:in.l.sol. matri.§.voluntatem.nume.4.ff.solu.ma.fo.6.

5 Furiosus non animo non potest desinere possidere.in.l.si is qui.numero.1.ff.de acquiren.pos.fo.94.

3 Furiosus & prodigus an in delictis æquiparentur.in.l.lege.xij.tabu. numero.3.ff.de curato.furio.fo.95.

6 Furis odio inspicimus quod euenire põt licet res ad hoc non tendat.in.l.eũ qui.§.papinianus.ff.de furtis.nu.1.fo.121.

Et fustigatio,vel castigatio, ꝙ dicat̃ simplicis iurisdictionis.in.§.audient.nu.j.in authen.de defens.ciuit.fo.17.

5 Fur & raptor,quod sunt in maiori mora, quàm debitor frustrator,l. merito.ff.de vi & vi arm.nu.1.fo.155.

6 Fur inquisitus si dicit,quod putabat dominum permissurum, quãdo liberetur:in.l.inter omnes.§.j.ff.de furt.nu.3.fo.125.

8 Fur manifestus,vt quis dicatur, requiritur visio cũ acclamatione.in l.falsus procurator.nu.1.C.de fur.& seruo corrup.fo.5.

1 Fur nocturnus licitè occiditur.in.l.sed & si quecunq;.nu.1.ff.ad legẽ aquil.fo.192.

8 Fur duplici damno non debet affici.in.l.manifestissimi.§.sed cum in secundam.numero.7.C.de fur.& seruo.corrup.fol.6.

6 Fur vt dicatur manifestus non requiritur eius captura:sed sufficit ꝙ fuerit visus cum re,& fuerit acclamatum.in.l.fur est manifestus.ff.de furtis .numero.2.fo.120.

6 Fur nocturnus potest propria authoritate capi & duci ad iudicẽ.in l.interdum.§.j.ff.de furtis.nu.1.fo.127.

6 Fur potest recuperare possessionem ab alio fure de iure.remissiuè.in l.inficiando.§.infans.ff.de furtis.nu.1.fo.129.

9 Furandi animo qui quopiam iuit,nec furatus est,qua pœna puniendus sit.in.l.saccularij.ff.de extraordi.crimini.nu.2.fo.144.

4 Furta & damna potius præsumuntur data à vicinis quàm ab alijs.in.l.si ita.§.mulier.nu.1.ff.de fundo instruc.& instru. legato.fol.82.

8 Furti actio in quo casu nõ habet locũ,si tñ non est furtũ,nec res furtiua.in.l.si quis seruo.nume.3.C.de fur.& seruo corrup.fol.5.

6 Furti causa agitur criminaliter & quę pœna imponatur:remissiuè.in l.meninisse.ff.de furtis.nu.1.fol.130.

6 Furti vt quis nõ teneatur, putare dominum non subesse satis est.in.l. falsus.§.qui alienum.ff.de furtis.nu.3.fo.124.

7 Furti quãdo agitur ratione dominij,æstimat̃ dominium:& quãdo ratione interesse,æstimat̃ interesse .in.l.si vẽdidero.ff.de fur.n.1.fo.130.

6 Furtũ ex sola cogitatiõe nõ cõmittit̃.in.l.furtũ.ff.de furtis.n.1.fo.119.

Furtum & latrocinium committere dicitur, qui contra castitatem committit.in authen.de lenonibus.numero.3.fo.16.

6 Furtũ est nomẽ iuris:& nõ est furtũ nisi sit animus furãdi in faciente & ideò fieri faciens nõ tenetur furti.in.l.si is qui rẽ.§.si tu Titium.ff. de fur.numero.1.fo.129.

Faciens corrumpi album prætoris,licet principalis nõ sit in dolo,tenetur,& ibi ponit rationem.ibidem.

6 Furtum vnum dicitur quantum ad actionem pœnalem, licet plures res simul subtrahantur.in.§.idem dicit.ff.de furtis.nu.121.

Et statutum ꝙ pro primo quis fustigatur, pro secundo auricula amputetur,pro tertio suspẽdat̃.nõ verificat̃ in subtrahẽte plures res.ibi.

6 Furtum Florentię faciens si reperitur hic mediolani cum furto,quòd potest hic puniri.in.l.si dominium rei.ff.de furt.nu.2.fo.125.

6 Furtum qui fecit florentię,si reperiatur hic mediolani,cum furto,an possit puniri:remissiuè.in.l.ei qui furti.ff.de furtis.nu.3.fo.120.

6 Furtum dicitur magnum vel leue secundum qualitatem rei sublatæ in.l.respiciendum.§.j.ff.de pœnis.nu.2.fo.203.

8 Furtũ reqrit animũ lucrãdi sibi,vł alij.ĩ.l.j.C.de fur.& ser.corru.f.3.

8 Furtum an possit fieri non possidentis.in.l.si abducta.nume.2.C.de fur.& ser.corrup.fol.4.

2 Furtum non est crimen publicum.in.l.cum seruus.nu.1.ff.de condi. causa data.fo.45.

6 Furtum non fit in re,quæ non habet dominum.in.l.falsus.§.qui alienum.ff.de furtis.numero.2.fo.124.

5 Furtum quòd sit iniuria.in.l. licitatio.§.quod illicitè.nu.2.ff.de publica.& vectigal.fo.54.

6 Furtum qui fecit ei cum quo pacem fecerat,non dicitur pacem rumpere.in.l.verum est.ff.de furt.nu.5.fol.124.

Furtum non est iniuria in personam.ibidem.

3 Furtum est nomen iuris,& significat illud totũ quod ponit̃ in diffinitione furti.in.l.si cũ mulier.§.si seruus.nu.1.ff.rerũ amo.fo.38.

6 Furtum partis vel totius quando ex contrectatione fiat.in.l.vulgaris. §.i.ff.de furtis.nume.3.fo.122.

1 Futurum subiunctiui formatur à preterito indicatiui ideo requirit rem perfectam.in.l.hoc edictum.§.hæc autem.nu.3.ff.quod quisq; iur.fo.54.

¶ De litera G.

4 Gabella si debet solui de qualibet negotiatione nõ soluitur de legato.in.l.cætera.§.sed et si quis ad opus.nu.3.ff. de lega.primo.fo.14.

1 Gabella soluit̃ de vestibus quas quis portat in dorso.in.l.sed & ipsi. §.iulianus.numero.1.ff.nau.caup.stab.fol.151.

Gabella si semel soluta fuit de contractu,pro quo nõ debeat transferri dominium,& ex forma statuta debeat solui de quolibet contractu per quẽ ius transferat̃ si postea mortuo altero ex cõtrahẽtibus dominium transferat̃:non debet iterũ solui.in.l.sancimus.nu.1.C.de consu li.& non spargẽ.ab his pecu.lib.12.fo.56.

6 Gabella soluit̃ pro agro vbi est.ĩ.l.forma.§.j.ff.de cẽsibus.n.2.f.253.

2 Gabella,ꝙ nõ debet solui de annulis quos qs portat in digito,nec de vestimẽtis ꝑtiosis.q̃ secũ desert.ĩ.l.j.n.2.ff.ad legẽ Rod.de iactu.f.93.

Gabella quòd

Gabella quòd non soluitur de his quæ quis vsus sui causa portat.ibidem.numero.3.

5 Gabella, si solui debet de qualibet lite: quando agit hoc interdicto, æstimatio fit de possessione, non de re.l.si duo.§.in hoc interdicto.ff. vti posidetis.numero.3.fo.158.

5 Gabella, si debet solui vigore statuti, de qualibet sententia cōdemnatoria, quod non soluit de confessione, vel quolibet præcepto cōfessionato.in.l.confessus.ff.de confessis.nu.1.fo.131.

5 Gabellas salis emētes à cōi, non possunt cōpellere cōmune: vt soluat gabellā de sale.in.l.licitatio.§.fiscus.nu.1.ff.de pub.& vectigal.fo.54.

5 Gabellas fraudātes nō tenentur Deo, nec mundo.in.l.vectigalia.numero.1.ff.de publica.& vectigal.fo.54.

4 Gabella quòd non soluatur de instrumento electionis.in.l.vnum ex familia.numero.6.ff.de lega.secundo.fo.41.

7 Gabellā quis teneť soluere dominus mercantiæ an mulio: & id qua ratione.in.l.placet.nu.15.C.de sacrosanct.eccle.fol.15.

4 Gabella si ex forma statuti debet solui ad rationem, sex pro libra de omni contractu debito in diem, fiet minor æstimatio: & ita minor gabella.in.l.in lege falcidia.numero.1.ff.ad legē falcidiam.fo.137.

4 Gabellā soluit heres præstare debens alimenta, si pro his rebus quas hæres necesse præstare debet soluitur: secus si personæ imponať.in.l. j.numero.5.ff.alimen.& ciba.lega.fo.87.

7 Geminata dictio de eius natura est, quòd comprehēdat omnia.in.l. habeat vnusquisq;. numero.14.C. de sacrosanct.eccle.fo.10.

4 Geminatio actus, vel eius perseueratio, quòd multū arguant actus validitatē.in.l.cū scimus.nume.7.C.de agrico.& censi.lib.xj.fol.47.

4 Geminatio verborum denotat mentem testatoris. in.l.balista.nu.1. ff.ad senatusconsultum trebel.fo.150.

4 Gemma quādo cedat auro.in.l.& si nolit.§.perueniamus. numero.2.ff.de auro & argento legato.fo.95.

2 Gens accipitur de numero liberorum.in.l. quoties.nu.1.ff.de nauti.fœno.fo.150.

Et habens quatuor liberos, dicitur habere gentem.ibidem.

Gentis appellatio quòd latior est, quā appellatio generis.ibi.nu.4.

Et in quod verificatur populus.ibi.nu.3.

1 Genitiuus verificatur ratione possessionis.in.l.parui.nu.1.ff.nau.cau. stab.fo.151.

6 Gens dicitur ex minori numero decem, & verificatur in quatuor vel quinq;.in.l.prætor.la.ij.ff.vi bono.rap.nu.5.fo.135.

Gens & populus est idem.ibidem.

4 Et statutum puniens coadunantem gentem, habet locum in coadunante quatuor vel quinq;.ibidem.

8 Generale quò ad genus nō tantum operatur, quātū specia le quò ad speciē, in his quæ quis specialiter non esset concessurus, vel obligaturus.in.l.alumnos.nu.2.C.quę res pig. obliga.pos.vel non.fo.105.

2 Generali sermone contineri personā loquentis.in.l.paulus.§.si sciente.numero.1.ff.de pignoribus.fo.140.

4 Generalis dispositio nō referť ad ea de quibus circa eandem causam specialiter est prouisum.in.l.stichus.nu.1.ff.de ali.& ciba.lega.fo.93.

3 Generalis prouisio quando valeat tantum quantum specialis.in.l.si duo.nu.1.ff.de admini.& peri.tuto.fo.67.

4 Generali regula, quādo recedatur à speciali.in.l.libertis quos.nu.1.ff. de alimen.& cibar.lega.fo.92.

5 Generalis potestas data à lege vel homine de soluēdo, intelligiť de debito extinguibili.l.ait ꝑtor.§.hęc verba.ff.ne vis fiat ei.nu.3.f.147.

7 Generalitas recipit limitationē de habilitate.in.l.habeat vnusquisq;. numero.1.C.de sacrosanc.eccle.fo.9.

6 Genere posito non sequitur positio speciei sed cōtra sic.in.l.prętor. §.doli mali.ff.vi bono.rapto.nu.1.fo.135.

4 Generi per speciem in aliam translatam derogatur.in.l.seruo.numero.1.ff.de peculio legato.fo.84.

Et genus si vni legať, alteri species nō distinguiť quòd ꝑcedat.ibi.n.2.

7 Generi ꝑ speciē, qn̄ derogať ī legatis.ī.l.si alij.n.2.ff.de vsuf.leg.f.72.

5 Generi per speciē nō derogať, sed cōcurrūt, qn̄ in vna lege est dispositio generalis, in alia specialis: quod nota pro statutis.in.l.j.§.hoc autem edictum.nu.7.ff.de noui operis nuntiatio.fo.5.

Et quòd generi per speciē derogať, qn̄ species est cōtraria generi.ibi.

4 Generis legato derogatur per legatum generis subalterni vel speciei. in.l.j.numero.1.ff.de auro & argento legato.fo.93.

Et genus restringitur vt non contineat speciem de qua sunt alia indiuidua nominatē.ibidem.

1 Generis remotionem sequitur remotio speciei.in.l.iurisgentium.§. sed si fraudandi.numero.2.ff.de pactis.fo.83.

7 Genitiuus quòd regatur ex natura possessiōis in rubrica. nu.6.C.de nouo codice faciendo.fo.2.

5 Genitiuus significat quandoq; causam efficientē, quādoq; materialē: & quādoq;, dominiū: & ibi quòd sumitur prout magis conuenit materiæ.in rubri.nu.2.& .5.ff.de noui ope.nuntia.fo.2.

2 Genitiuus qn̄ denotet dn̄ium, & quādo possessionē.in.l.ordinariū. §.potestatis.nu.2.ff.de peculio.fo.97.

6 Genitiuus de necessitate importat dn̄ium.in.l.ꝑtor.§.in hac actio.ff. vi bo.rap.nu.1.fol.135.

4 Genitiuus an denotet dn̄ium? remissi.in.l.quintus.§.argēto.nu.11.ff. de auro.& argē.lega.fo.95.

7 Genitiuus quādo significet id, quod est alterius.in rub.num.4.C.de nouo.Codi.fac.fo.2.

1 Genitiuꝰ verificať rōne possessiōis.in.l.pui.nu.1.ff.nau.cau.sta.f.15.

6 Gentium genera duo, scilicet populus romanus, & extranei.in.l.hostes.ff.de cap. & postli.reuer.nu.2.fo.235.

4 Genus à quo remouetur, remoueť & quælibet eius species. in.l.fundi.§.quidam.nu.3.ff.de fund.instru.fo.83.

4 Genus quaꝛ assumať.in.l.legato.gn̄aliter.nu.1.ff.de lega.j.fol.12.

4 Genus qn̄ vni legať, alteri species: species vř à legato generis excēpta in.l.qsitū.§.si quis fundū.nu.1.ff.de fund.instr. & instru.lega.fo.81.

Genus nō intelligiť restrictū ꝑ enumerationē specierū, qn̄ enumeratio spērū respicit verbū quod significat actū legādi.ibi.nu.3.

Genꝰ ē qcqd ꝑdicať de pluribꝰ differētibꝰ specie, vel aꝛr.ibi.n.8.f.82

Et an generi ꝑ speciē derogetur quādo genus & species cadūt inter personas grauatas.ibi.nu.11.

Genus et spēs qn̄ cadūt inter ꝑsonas honoratas seu inter ꝑsonas inter quas aliquid cōceditur, an generi ꝑ speciē derogetur.ibi.nu.13.

Et si genus & species cadūt inter res de quibus sit dispositio, an generi per speciem derogetur.ibi.nu.15.fo.82.

Genus & species, si cadūt inter casus in quibus dispositio cōfertur, an generi per speciē derogetur.ibi.nu.16.

4 Genus altero de tribus modis in iure accipitur.in.l. Meuius.§.duobus.nu.1.ff.de leg.ij.fol.38.

4 Genus repositū sub vna demōstratione, quādo debeť, perinde est ac si deberetur species.ibi.nu.3.

2 Genus diciť ꝑ verificať ī qualibet spē.ī.l.bn̄ est.n.2.ff.de re.cre.fo.2.

2 Genus reprēsentatur in qualibet sua specie, licet species inter se differant.in.l.quod nerua.nu.4.ff.depositi vel cōtra.fol.105.

4 Genus an restringatur ꝑ enumerationē specierū sequentiū.in.l.qsitū.§.meui.nu.1.ff.de lega.iij.fo.62.

8 Genus à quo remoueť, & qlibet eius species decidit.in.l.sancimus. nu.2.C.de vsur.rei iudica.fo.79.

2 Genus intelligiť de parētela.in.l.quoties.nu.1.ff.de nau.feno.f.150.

Genꝰ qn̄ ꝑcedit, & sequiť spēs, q̄ pōt sub genere cōphēdi, tūc dictio adiecta speciebꝰ, poniť expositiuē.in auť.vt oēs obe.iud.ꝑ.n.13.f.31.

7 Genus nō infert suā de necessitate.in.l.nō videť.nu.2.C.de in integ. resti.fo.63.

4 Genus & species si ponunť copulatiuē, an spēs addat vel detrahat generi.remis.in.l.j.nu.6.ff.de reb.dub.fol.104.

2 Genus & species qūo accipianť apud logicos, & qūo apud legistas. in.l.mutuū damus.§.mutui datio.nu.3.ff.de reb.credi.si certū peta. & de certi cōdi. fol.4.

4 Gerens vices alterius an possit deportare? in.l.si incertus.§. hi qbus.nu.2.ff.de lega.iij.fol.50.

1 Gerēs ꝑ alio teneť de facto sꝑ illiꝰ nec liberať cedēdo.in.l.nā & seruiꝰ. §.mandato.nu.2.ff.de neg.gest.fo.120.

Gerēs in his q̄ tpe nō limitanť, vt locare domū & similia nisi ei posit imputari.in.l.si pupilli.§.videamus.nu.4.ff.de neg.gest.fol.116.

4 Gerens negotia alterius renetur reddere librū rōnū.in.l.creditor.§. inter cætera.nu.1.ff.de li.leg.fo.100.

Gerens se pro doctore cū nō sit: teneť pœna falsi.in.l.reddať.nu.1. C. de professori.& medi.lib.10.fo.28.

1 Gerens in dubio videť expendere in bonis illius cuius negotia gerit. in.l.nesennius, nu.5.ff.de neg.gest.fo.121.

Gerēs negociū alicuius nō principaliter sed in cōsequētiā qn̄ habeat actionē? in.l.ex facto.nu.5.ff.de neg.gest.fo.120.

1 Gerēs cōtēplatione vnius tamē tenetur alteri, ad quē in veritate negotium spectat.in.l.cū alicui.nu.2. ff.de neg.gest.fo.120.

1 Gerenti negotium alienū proprio nomine quomodo succurratur? in.l.si pupilli.§.item quæritur.nume.9.ff.de neg.gest.fo.115.

1 Gerenti cōtemplatione procuratoris nō datur actio cōtra dominū, nec domino contra ipsum.in.l.mandasti.numero.1.ff.de nego.gestis.fo.122.

8 Gerere pro herede, idē est quod gerere pro domino.in.l.potuit.nu.5.C.de iur.delib.fo.29.

4 Gerundium qn̄ faciat cōditionē.in.l.legatis quæ relinquuntur.nu.36.ff.de cōd.& demon.fol.116.

4 Gerundium nō differt ab infinitiuo.ibi.nu.eo.

3 Gerundium si respicit verbū vel participium futuri temporis inducit conditionem, secus si præsentis temporis, magis venit ad modificationem.in.l.si tu ex parte.numero.1.ff.de acqui. hær.fo.179.

1 Gesisse negotia in seruitute & in libertate si quis probetur & non apparet distincte quo tempore sequitur absolutio.in.l.cum actum. numero.6.ff.de nego. gest.fo.119.

3 Gessisse quis dicitur ex administratione modicę rei.in.l.ita autem.§.gessisse.numero.1.ff.de admi.& peri.tuto.fo.59.
Item adiuisse hæreditatem.ibidem.

2 **Gesta** per ritè institutū ab initio, licet postea casu cassata sint an teneāt? remissiuè.in.l.iusiurandum.§.pupillus.numero.9.ff.de iureiuran.fol.29.

1 Gesta per iudicem,qui postea apparet excommunicatus an valeant.in.l.barbarius.numero.7.& 9.ff.de offi.prę to.fo.34.

6 Gesta noīe plati,tanq̃ plati,pōt successor ī platura rata habere: secus si noīe plati, tanq̃ priuatę psonę.in.l.bonorū.ff.rē ra.habe.n.5.f.117.

5 Gesta per nuntiū in his,quę referuntur ad ius,dicuntur verè, & propriè fieri,& non fictè: secus in gestis per procuratorem,in.l.si is,qui pro emptore.numero.57.ff.de vsucap.& vsurpa.fo.106.
Et in his quæ acquiruntur per actū naturalem prout est dominium & possessio:acquisitio,quæ fit mediante persona procuratoris verè fit:& non fictè:& in hoc procurator non differt à nuntio.ibi.nu.58.
Gesta per procuratorē in his,quæ acquirūtur per actū ciuilē,censentur gesta p dominū ex quadā fictione,seu interpretatione.ibi.nu.60.
Gesta ab excommunicato,licet confirmenť,nō valēt.in.l. Quisquis.numero.9.C.de petitio.bono.subla.lib.10.fo.11.

8 Gesta nomine vnius canonici non possunt haberi rata per successorem in prælatura.in.l.bonorum.ff.rem ra.hab.nu.6.fol.117.

3 Gesta à prodigo manifestè valent,nisi sit eis bonis interdictum.in.l.tres tutores.nu.3.ff.de admini.& peri.tuto.fo.67.
Gesta ab officiali qui communiter reputatur officialis, cum non sit, quia non fuit legitimè electus,non tenent.in.l.actuarios.numero.2.C.de numera.& actua.lib.12.fo.67.

3 Gesta per tutorem,in his quæ principaliter tendunt ad cōmodū pupilli q̃ teneāt,licet in eius datione omnia requisita nō interuenerint.in.l.legitimos.nume.9.ff.de legi.tuto.fo.54.

3 Gesta à procuratore pronunciato per presidē an valeant.in.l.huius edicti.§.idem pompo.nu.1.ff.quod falso.tuto.autho.fo.78.

1 Gesta à tutore non legitimo, non præiudicant domino.in.l.barbarius.ij.numero.10.ff.de offic.præto.fo.35.

4 Gesta à tutore qui ignorat se tutorem quando valeāt.in.l.multū.numero.3.ff.de conditio.& demonstra.fo.121.

5 Gesta cum minore hærede non retractantur, licet in integrum restituantur.in.l.ex contractu.ff.de re iud.numero.1 fo.128.
Gesta p minorē hæredē,q̃ postea abstinuit,an rata remaneāt.ibi.n.8.

1 Gestio facta per plura tempora,est vnus quasi cōtractus nisi varietas animi probetur .in.l.pomponius.ij.numero.4.ff.de neg.gest.fol.118.

1 **Gestor** nō tenetur de damno rerum, nisi vt infra.in.l.fine hereditaria.nu.4.ff.de neg.gest.fo.120.

1 Gestor si emit rem pro decem quę perijt, & in eo tempore valebat quinq; vel si valebat decē tēpore emptionis & tēpore quo perijt valebat quindecim q̃uo teneat gestor dn̄o q̃n eius culpa perijt.ibi.n.5.

1 Gestor ex necessitate tenetur insolidum.in.l.cum alicui.nume.3.ff.de neg.gest.fo.120.

1 Gestores voluntarij tenenť insolidum, si eis administratio insolidum concedatur, si pro parte,tenentur pro parte.ibidem.numero.4.

1 Gestor potest alium substituere, sicut procurator ad negotia.in.l.nam & seruius.§.mandato.numero.1.ff.de neg.gest.fo.120.

1 Gestoris voluntas si non apparet,præsumam illud ab initio voluisse in.l.si pupilli.§.videamus.nu.3.ff.de neg.gest.fo.116.

7 Gestor quādo teneatur etiam de neglectis.in.l.tutori.nume.2.C.de nego.gest.fo.88.
Et quando teneatur de leui culpa.ibidem.numero.3.
Gestor non potest intentare actionem.ibi.nu.4.
Gestor vnius negotij tātū,an teneať à seipso debita exigere.ibi.nu.5.

1 Gestor quando teneatur de neglectis & omissum geri qualiter intelligatur.in.l.si pupilli.§.videamus.nu.1.ff.de neg.gest.fo.116.

1 Gestor qui fecit vineam zappari non potest illam dimittere in medio anni.ibidem.numero.4.

2 **Gestum** nomine defuncti,quòd eius hęres ratificare pōt.in l.eius qui.nu.14.ff.de rebus creditis.fo.22.

7 Gestum nomine meo ignorante eo,cū quo geritur, possum habere ratum.in.l.ei qui.numero.1.C.quod cum eo.fo.160.
Et quando teneat contractus per alium nomine meo gestus.ibi.nu.2.

8 Gestum non meo nomine, possum habere ratū.& ex longo tēpore præsumitur,quòd ab initio voluntas patris intercesserit,nō tamē inducitur ratihabitio.in.l.bonorū possessio.nu.9.&.10.C.qui admit.ad bono.possessio.possunt.& intra quod tempus.fol.8.

1 Gestum domini contemplatione qualiter probabitur.in.l.si pupilli.§.itē quæritur.nume.8.ff.de neg.gest.fo.115.

7 Gestum à nuntio,quando possit per dominum ratificari.in.l.multū.numero.45.C.si quis alte.vel sibi.fol.17.

7 Gestum non nomine meo,quando possum habere ratum.in.l.mater tua.numero.3.C.de rei vendica.fo.125.

1 Gestum esse alicuius cōtemplatione probatur,probata amicitia inter gerētem & eius cuius cōtemplatione videtur esse gestum.in.l.si pupilli.§.sed si ego.numero.2.ff.de neg.gest.fo.115.

5 Gestum quod meo nomine nō est,quādo possum habere ratū.l.prętor ait.§.sed & si cum quis.ff.de vi & vi armata.numero.2.fol.152.

3 **Gladiator** fur,latro,verba ista sunt iniuriosa, licet in genere proferantur.in.l.& si percerit.nu.2.ff.de lib.& posthu.fo.103.

2 **Glandis** appellatione continenť omnes fructus.in.l.qui seruandarum.§.si glans.nu.1.ff.de pscri.verbis.fol.136.

6 **Glossa** in.l.sed & si decesserit.§.qui satisdare cog.non bene dicit.in.l.in illa stipulatione si cal.ff.de ver.obli.nu.1.f.11.

6 Glo.in.l.Titio aut Seio.§.de leg.ij.non bene loquiť.quia ibi sunt duo rei ex cā lucratiua.in.l.q homineē.§.j.C.de solut.& liber.nu.2.fol.90.

5 Glos.in.l.si de vi.ff.de iudi.quæ dicit quòd exceptio dominij obstat agēti possessorio,si de dominio quis est paratus incontinēti docere, procedit in possessorio adipiscendæ,nō retinēdæ.in.l.naturaliter.§.nihil cōmune.ff.de acqui.possessio.fo.88.

4 Glo.in.l.si mihi & tibi.§.in legatis malè loquitur.in.l.si quis in principio.numero.5.ff.de legatis tertio.fo.54.

4 Glossa debet intelligi secundum legem quam allegat.in.l.non solū.§.si liberationi.numero.7.ff.de libe.leg.fol.98.

5 Glo.in.l.iulianus.§.de cōdictione indebiti.in fine.in ver.illud quero non videtur vera.in.l.post dotem.nu.2.ff.solu.mat.fo.27.

3 Secunda lectura huius.l.post dotem.ibidem.numero.3.

3 Tertia lectura ponitur.ibidem.numero.4.

3 Glo.in.l.si verò.§.de viro.in prin.j.eodem non est vera.in.l.si cōstante.numero.28.ff.solu.mat.fo.19.

7 Glossator fuit dign⁹ inuolui cœno.ī.l.cogi.n.4.C.de peti.hęre.f.125.

3 **Gradui** præcedenti quandiu locus est,nō venitur ad sequentem.in.l.quandiu.nu.1.ff.de acquir.hære.fol.178.

3 Gradus substitutionū sunt quinq;.ī rub.de vul.& pup.sub.n.1.f.136.

3 Gradus omnes substitionū,per aditionē primi hæredis extinguuntur,in.l.hæredes.nu.47.ff.de vulga.& pupil.sub.fo.138.

1 **Grammatica** mala non vitiat instrumētum.in.l.imperator.nu.1.de statu.homi.fol.23.

4 Grammatica mala non vitiat instrumētum, rescriptū principis sic.in l.plautius.numero.5.ff.de auro.& argen.lega.fo.94.

5 **Gratificationi** locus est,quādo plures ęquè idonei cōcurrūt .in.l.quod & lex.§.pe.ff.de lib.ho.exhib.numero.2.fo.166.

2 Gratificationi locum esse,vbi qs habet diuersas res, cōmodatas,a duobus quas saluet.ī.l.si vt certe.§.quod verò senectu.ff.cōmodati.fo.79.

4 **Grauamen** iniunctum legato facto monasterio vt aliquē recipiat non valet.in.l.vxorem.§.hæres.numero.2.ff.de leg.iij.fo.59.

4 Grauare quando possum eum ed quem per mediam personam de meo peruenit.in.l.cum filio.nu.1.ff.de lega.primo.fo.6.

4 Grauari quis non potest,vt filiū suū emancipet actione ex testamento:sed iudicis officio si agnouit legatū.in.l.filiussa.§.secundum vulgarem.numero.1.ff.de lega.primo.fo.27.

4 Grauari vltra quam sibi relictum sit,quādo quis possit.in.l.cū quis.§.mulier.nu.1.ff.de dote prele.fo.76.

4 Grauari non potest is qui consequitur commodum ex aliquo negocio.in.l.imperator.§.cū quidam.nu.3.ff.de lega.ij.fo.42.

4 Grauari in plus quam oneretur , quando quis possit.ibidem.nu.4.
Grauari quòd dicať ille,cuius fructus suę possessionis ad inspiciēdū mittitur.in.l.id ab vna.nu.6.C.de annonis & tribu.lib.10.fol.14.

4 Grauati vltra valorem prelegati,an valeat grauamen.in.l.pamphilo.§.duas.numero.1.ff.de leg.tertiò.fo.58.

2 Grauatus fideicommisso,quòd deferendo iuramentum super bonis subiectis restitutioni,quòd non preiudicet alteri.in.l.eum qui.§.si liberet.numero.3.ff.de iureiur.fol.32.

4 Grauatus de restituēdo cū filius decesserit,teneť restituere,etiā si decedit cū filijs.in.l.qui filiū.§.fabinus.nu.2.ff.ad senatusc.trebel.fo.155.
Grauatus,vt soluat collectas, vel tributum , potest dicere exactori, quòd sibi ostendat quaternum,an sit ibi descriptus.in.l.ducennarij.numero.1.C.de exactoribus tributorum.lib.10.fo.14.

6 Grauatus de restituendo,post mortē si ingreditur monasterium,substitutus non admittitur.in.l.statius.§.j.ff.de iure fis.nu.1.fo.234.

2 Grauatus in vno,in alio releuať.in.l.eū qui.nu.1.ff.de iureiurā.fol.31.
Et quando grauans est in causa cōmodi, sublato grauamine, cessat commodum.ibidem.numero.2.

4 Grauatus & honoratus simul & eodem tempore,an illud quod iure fideicommissi percepit veniat in restitutione.in.l.sceuola respondit numero.5.ff.ad senatuscon.trebel.fo.156.

4 Grauatus vēdere in familia vt possit alteri vēdere, debet requirere & expectare illos de familia.in.l.codicil.§.insti.nu.6.ff.de leg.ij.fo.49.

3 **Grege** in dotē dato oīa q̃ nascunť ex eo sunt viri, licet ex renatis loco mortuorū ponat.ī.l.ī ptē.n.3.ff.sol.ma.f.34.
Gregis appellatione, veniūt animalia minuta.in.l.militaris.nume.2.C.de mili.veste.lib.12.fo.65.

5 Grex totus,non vſucapitur,ſed ſingula corpora ſic:ſi ſunt diuerſa in qualitate:ſi non ſunt diuerſa,totus grex vſucapitur.in.l.rerum miſtu ra.nu.2.ff.de vſucap.& vſurpa.fo.110.

7 Gualdana principis an illud quod accipit,iuſtè alienet,& an rectè etiam accipiat.in.l.neminem. nume.2. C.de ſacroſanct.eccle.fo.17.

2 Guardianus fratrum minorũ,quòd non poſsit eſſe executor teſtamenti.in.l.j.§.ſi plures.nume.8. ff.de exerciti.actio.fo.92.

5 Guerra vt fiat propter guerram excõputatio mercedis emen ti pedagia debet procedere culpa vendẽtis pedagia in.l.cotem.§.qui maximos.nu.7.ff.de publica.& vectigal.fol.55.

5 Guerram ſi duo ſunt habentes.iudex poteſt præcipere, quod vnus non tranſeat ante domũ alterius.in.l.quod iuſsit.nume.4.ff.de re iudica.fo.120.

3 Gymnaſium quid ſit.in.l.ſed & reprobari.numero.5. ff.de excu.tuto.fo.82.

De litera. H.

3 Habens hęredes patris & auum maternum an ab illo potius ali debeat,& à quo ali debeat habens filium & patruum diuites & patrem.in.l.non quemadmodum.nume.1.&.2.ff.de lib.agno.fo.43.

5 Habens prębendam in eccleſiam tenetur ſuſtinere onera eccleſiæ.in l.Cayus.nume.1.ff.de excuſa.tuto.fol.85.

4 Habens eligere pauperes poteſt eligere in vltima volũtate.in.l.vnũ. §.ſi de falci.numero.8.de leg.ij.fo.41.

4 Habens eligere non eliget digniorem,vel proximiorem.vel pauperiorem.ibidem.numero.4.

4 Habens eligere perſonas,ſi fuit in mora,põt moram purgare, donec legatum petatur.in.l.cum quidam.nu.10.ff.de leg.ſecundo.fo.33.

3 Habens inſtrumenta cauſæ admittitur cum cautionerati.in.l.vulgo. numero.4.ff.de admi.& peri.tuto.fo.62.

3 Habens poteſtatẽ à.l.vel ab homine aliquid faciendi cũ alterius conſilio,qñ teneatur illud ſequi.in.l.Titiũ.nu.3.ff.de admini.tut.fol.66.

3 Habens plures filios impuberes,vnum vnius annis,aliũ.xij.anno.ſi eos inuicem ſubſtituit.an maiore excedẽte pubertatẽ pupillaris euaneſcat in perſonã minoris?in.l.lucius.nume.9.ff.de vulga.& pupil. ſubſti.fo.157.

3 Habens poteſtatem legitimandi adulterinos licet inceſtuoſos,an poterit legitimare adulterinum & inceſtuoſum ſimul.in.l.ſi ita ſcriptũ. numero.1.ff.de lib.& poſt.fo.105.

4 Habens ius in re putans habere actionem perſonalẽ pro rę videor legare reſpectu illius iuris.in.l.ſi ſic.§.ſi qs ita.nu.2.ff.de lega.j.fo.21.

4 Habens eligere pauperes ſufficit ꝙ dicat eligo.in.l.vnum ex familia. numero.5.ff.de lega.ſecundo.fo.41.

4 Habens poteſtatẽ eligẽdi poteſtatẽ,electione facta nulla,an poterit ſecundò eligere?remiſsiuè.in.l.ſerui electione.nu.5.ff. de lega.j.fo.4.

3 Habere ex inſtitutione eſt honor,& ibi ponitur ratio.in.l.Iulianus. numero.2.ff.ſi quis.omiſ.cau.teſt.fo.191.

6 Habere rẽ pro derelicto,eſt quædã donatio:& ideo occupans tenet ad ſolutionẽ gabellę,vigore ſtatuti,quod de qualibet donatione ſoluatur gabella.in.l.quòd ſeruus.ff.de ſtipu.ſeruo.nu.3.fol.68.

Et donatio quæ fit perſonę incertæ,nõ requirit conſenſum vtriuſq;. ibidem.

3 Habere legatũ eſt honor.in.l.amicißimos.n.1.ff.de excu.tuto.fo.87.

5 Habitandi facultas videt cõceſſa:qñ dicitur cõcedo tibi habitare.in.l.aquili9.nu.2.ff.de donatio.f.70.

Habitans ruri ne vocet ad conſiliũ,põt reuocari,& puniri in.l.curiales.nu.1.C.Si curial.relict.ciui.rus.lib.10.fo.25.

Habitantes in cluſo peruſino,collatores dicunt, in.l.operarum.numero.1.C.ne operę.à collato.exigantur.lib.10.fol.17.

Habitãtes in territorio,nõ vocant ad munera,vt ciues,ſed vt comitatenſes.in.l.Eſt verũ.nu.1.C.de incolis,&vbi qs domici.lib.10.fo.25.

5 Habitantes domum,& ſoluentes ſolum pro victu,nõ dicuntur poſſidere.Et ſoror habitans cum fratre non dicitur poſsidere.in.l.& habet.§.j.ff.quod vi,aut clam.nu.1.&.2.fo.166.

1 Habitare quis dicitur in loco vbi vxorem retinet.in.l.prętor ait.§. habitare.numero.2.ff.ad.l.aquil.fo.193.

1 Habitare dicitur quis vbi habitat familia.in.l.ſi mulieri.nume.3.ff. quib mod.vſuſf.amit.fo.181.

4 Habitare dicitur qui maiore parte anni habitat.quod facit ad ſtatuta quod habitantes per tot annos ſint ciues.in.l.cum delanionis.§.ſabinus.nu.1.ff.de fundo inſtructo,& inſtru.lega.fol.83.

2 Habitatio quod poſsit commodari.in.l.ait prętor.§.huius edicti.numero.1.ff.commodati.fo.77.

7 Habitatio,ſi cedatur creditori loco vſurarum,non dicitur vſura illicita:licet habitatio poſsit valere plus quam vſura legitima.in.l.ſi ea pactione.numero.1.C.de vſur.fo.169.

5 Habitatio,quòd poſſit cõcedi,ei qui eſt in officio.in.l.aquilius regulus.nu.1.ff.de dona.fol.70.

6 Habitatio ꝑpetua ꝙ dicat,etiã quando eſt ad nõ modicũ tempus.in l.lex Corne.§.ſi tamẽ fundum.ff.de iniur.& famo.lib.nu.2.fo.138.

Et actio legis Corne.de qua hic,quando detur habitãti ptim in vna domo,partim in alia.ibi.& nu.3.

Et ſtatutũ puniẽs facientẽ inſultũ ad domũ alterius domus.intelligitur vt hic.ibi.nu.4.

7 Habitatio,eſt ius ꝑ ſe,& qui eã habet,põt eam locare.in.l.cũ antiquitas.nu.1.C.de vſufru.& habi.fo.127.

Et habitatione legata,ꝙ ex vſu loquẽdi qs intelligat legaſſe dñium. ibid.nu.2.

4 Habitatione relicta an debeatur in principio vel in fine anni.in.l.habitationis.nu.1.ff.de vſuf.lega.fo.71.

5 Habitationẽ ꝓpriã nõ habẽs,ſi citat:ſi agit de re immobili citatio fit ad ipm locũ legẽdo ibi citationẽ:ſi alio debito citat in loco illo, vbi plus cõuerſari cõſueuit.in.l.dies cautio.§.ptor ait.nu.10.ff.de dã.infecto.fo.28.

Habitationẽ ꝓpriã nõ hñs qñ citat,qd addẽdũ ſit ĩ citatiõe.ibi.n.11.

1 Hæ interrogatiões fiũt offi.iudic.etiã poſt lit. cõteſt.in.l.toties nu.8.ff.de interro..actio.fo.197.

3 Hæc clauſula codicillaris,qñ operet teſtamẽto rupto qa hæreditas nõ fuit adita.in.l.ſępiſſime.nu.18.ff.de iure delib.fo.198.

Item operatur qñ teſtamentum non valet reſpectu hæredis incapacis.ibi.nu.19.

3 Hæc lex quãdo practicabitur?in.l.qui dũ captat.nu.3.ff.ſi quis aliq. teſt.proh.fo.196.

4 Hæc lex eſt hodie correcta.in.l.cũ filius .nu.1.ff.de leg.ij.fo.43.

3 Hæc lex an hodiè ſit correcta,per.l.quoniam.in probationibus.C. de inof.teſt.vbi ꝙ nõ.in.l.cũ ex filio.nu.2.ff.devul.&.pup.ſub.f.153.

4 Hæc lex an hodiè ſit correcta quod non.in.l.imperator.nu.2.ff.ad ſenatuſcõ.trebel.fo.151.

6 Henricus Imperator dãnauit ciuitatẽ Bryxiæ ſubijciẽdã aratro,ſed pœnã miſericordia relaxauit.ĩ.l. aut facta.§.nunquã.ff.de pœn.nu.6.fo.205.

Hærede damnato ꝑ teſtatorẽ vẽdere fundũ oblatione pretij facta per emptorẽ ſi hęres recuſauit vẽditio erit perfecta & dñiũ tranſlatũ.in.l.ſi fideiuſ.§.meminiſſe.nu.1.ff.de le.j.f.16.

2 Hærede neceſſario inſtituto,quòd nõ requirit apertura teſtamenti. in.l.eius qui.nu.4.ff.de reb.credi.fo.22.

6 Hæredem promiſsionis hominis in genere,ſi vnus ſoluit partẽ ſuam ſticho,an liberetur?& qualiter agat cõtra alios?remiſ.in.l.ſtipulationum.§.& harũ omniũ.ff.de verb.ob.nu.5.&.9.fo.4.

1 Hæredẽ qui falſo ſe cõtendit cõuenitur vt prædo.in.l.qui interrogatus.nu.2.ff.de peti.hære.fo.166.

7 Hæredes poſſunt inſtitui ad incertũ,ſicut poſt tps ad certũ.in authẽ. hoc locum.nu.5.C.de ſecun.nup.fo.18.

Hæredes coloni,ſi remanẽt in colonia ſine renouatione pactorum, pacta facta inter dominum & defunctum,ſeruare debẽt.l.cum ſatis. nu.15.C.de agrico.& cenſi.libro vndecimo.fo.48.

Hæredes ambaſiatoris qui deceſſit,tenentur reſtituere reipubli.ſalariũ pro rata temporis quo nõ ſeruiuit.in.l.cũ vos.nu.2.C.de legatio.lib.x.fo.30.

Hæredes aſſeſſoris decedẽtis in officio,an habeãt reſtituere ſalarium perceptum pro tempore quo nõ ſeruiuit.ibi.nu.3.

6 Hæredes iure naturali tenet de delicto defuncti,qñ actio eſt pœnalis ex pte rei, & rei pſecutoria ex parte actoris:& quid qñ eſt pœnalis ex vtraq; pte.in.l.ciuilis.ff.de priua.deli.nu.6.fo.118.

4 Hæredes eorum qui recipere debẽt alimẽ.& illa petere poſſunt.in l.ſolent.nu.9.de alimẽ. & ciba.lega.fol.88.

Et vnus ex pluribus recipere debentibus alimenta,poteſt petere ſi vult & alius non.ibi.nu.10.

6 Hæredes nõ nominati in ſtipulatione cõtinente dari, exegerũt,an & qñ nominato teneant reſtituere quod exegerũt actio.fami.erciſ.in.l. cõtinuus.§.præterea ſciẽdum.ff.de verb.obli.nu.7.fo.56.

6 Hr̃des plures ĩ obligatiõe ĩdiuidua,an dicãt duo correi ex quo inſolidũ qlibet tenet?remiſ.ĩ.l.ſtipu.§.ex his igit ſtip.ff.de ver.ob.n.12.f.5.

7 Hæredes de iure canonico,an teneãtur pro delicto defuncti vltra id quod ad eos peruenit in.l.poſt litis.numer.11.C.ne ex delictis defunctorũ &c.fol.142.

Hęredes vſurariorum,an teneantur ad reſtitutionem vſurarum.ibidem.nu.12.

Hęredes defuncti qñ teneant actionibus prouenientibus ex cõtractu defuncti.ibi.nu.13.

Et quòd ex cõtractu nullo nõ põt actio oriri.ibi.nu.14.

6 Hæredes intra quantũ tẽpus teneãtur vindicare mortẽ defuncti.remiſsiuè.in.l.varie .ff. de iure fiſci.nu.6.fo.228.

Hæredes tabellionis non poſſunt inſtrumenta in notam redacta,redigere in publicam formã ſuperioris ſine licentia.in authẽ.de defenſo.ciuita. nu.6.fo.16.

6 Hæredes plures succedētes pro iudicio cœpto cū defuncto, tenent dare vnū defensorē.in.l.iam tamen.§.si tamen plures.ff.iudica.solui. numero.3.fo.110.

6 Hæredes plures creditoris non cogunt simul agere, nisi natura negotij aliud exigat.in.l.iam tamē.§.si tn̄ plures.ff.iudica.sol.nu.4.fo.110.

3 Hæredes viri, lucrantur fructus dotis, pro illo anno quo alimentant mulierē.in.l.diuortio.nu.2.ff.soluto.mat.fo.8.

3 Hæredes mariti ꝙ lucrētur fructus dotis, quando superabundant alimentis vxoris defuncti.ibidem.numero.5.

4 Heredes nominati per nomina propria tenētur in viriles per appellatiua hæreditarias portiones.in.l.turpia.§.si pars.nume.13.ff.de leg. primo.fo.17.

8 Hæredes diuidentes inter se renuntiāt omni iuri, quod alter habet, vel habere posſit in parte alterius vtrum si vnus ex hæredibus est negligens, alter cui defertur, repellatur? quòd non.in authen.hoc amplius.numero.9.C.de fideicom.fo.46.

6 Hæredes vsurarij ꝙ tenentur etiam de iure ciuili ad restitutionē vsurarum.in.l.ciuilis.ff.de priua.delect.nu.8.fol.118.

5 Hæredes verbum, intelligitur pro liberis.in.l.seia cum bonis.nu.1. ff.de mortis cau.dona.fo.75.

1 Hæredes officialis mortui debentis habere salarium, illud habere debent integrum salarium nisi talis ante finitum, aliud officium acceperit.in.l.diē functo.numero.7.ff.de officio asſesſo fo.46.

1 Hæredi scripto si res vna remaneret, alia tota hæreditas conceditur legitimo. si legata sunt repetita hæres scriptus siue hypothecaria, siue personali agatur.in.l.controuersia.numero.9.ff.de transact.fo.97.

3 Heredi petenti copiā testamēti à notario, an notarius teneatur edere cum die & consule?in.l.tabularū.§.diē.nu.1.ff.quēad.test.ape.fo.189.

3 Hæredi absentis quomodo detur restitutio.in.l.pantonius.nume.1. ff.de acqui.hære.fo.182.

3 Et an hæredi minoris decedentis hæreditate non adita detur restitutio.ibidem.numero.2.

7 Hæredi ignorāti, qui nō soluit, quomodo succurratur.in.l.in emphyteutica.numero.17.C.de iur.emphy.fo.178.

3 Heredi datur conditio huius.l.in.l.cum hæreditate.numero.5.ff.de acqui.hære.fo.177.

8 Hæredi scripto cōpetunt tria remedia, & quæ differētia inter illa.in l.edicto.§.sin autē aliquis.numero.15.C.de edic.diui.adria.tol.fo.37.

1 Hæredi impuberis arrogati quo iure succurratur.in.l.si arrogator. numero.13.ff.de adopt.fo.28.

3 Hæredi differenti hæreditatem adire statuitur tēpus ad adeundū, vel datur curator bonis.in.l.si constante.§.si exhæredato.nume.6.ff. solu.matri.fo.22.

3 Heredi & non legatario datur tempus ad deliberandū.in.l.si seruus. §.ait prętor.nu.2.ff.de iure deli.fol.162.

4 Hæredi quando, & quādo legatario cauendum sit in casu huius.§.in l.legatorum.§.si decem quæ in archa.numero. 2.ff.vt legati.nomi. caue.fo.159.

Et hæreditario iure quod capitur solum imputatur in falcidiā.in.l. in quartam.nu.6.ff.ad legem falcid.fo.140.

Et quæ imputentur in falcidiam.ibi.numero.3.

1 Hæredibus aduocati mortui, an debeatur salariū totius tēporis vel pro rata.in.l.diem functo.nu.5.ff.de offi.asſesſo.fo.46.

6 Hæredis sui instantia quid operetur.in.l.si seruus cōmunis.ff.de stipulatione seruor.numero.1.fo.67.

5 Heredis bona posſunt capi, pro legatis debitis à defuncto.l.apud Iulianum.§.si pupillus.ff.qui.ex cau.in pos.ea.nu.2.fo.135.

8 Hæredis res quādo legatur vel legatarij non competit actio in rem & ad legatum relictum in codicillis, competit vtilis ex testamento.in l.omne verbum.nu.4.C.cōmunia de legatis.fo.47.

3 Hæredis appellatione an comprehēdatur extraneus.remisſiuè.in.l. si quis filium.§.in omni.nu.2.ff.de acqui.hære.fo.168.

4 Hæredis institutio quando habeatur pro alienatione.in.l.peto.numero.2.ff.de lega.secundo.fo.42.

2 Hæredis sui existentia, quod cōmuniter non confirmet legata.in.l. non est nouum.nu.2.ff.de condi.indebi.fo.49.

8 Hæredis asſensus ante aditā hæreditatem non impedit interdictum quorum legatorum.in.l.hæredi.nu.2.C.quorum lega.fol.93.

7 Hæredis appellatio quādo finiatur in persona hæredis.in.l.antiquitas.numero.1.C.de vsufruct.& habita.fo.128.

5 Hæredis sui existentia, cohærede dato, nunquid operetur.in.l.qui legatorum.§.filium quoq;.nu.1.ff.pro hærede.fo.114.

Et hæres indignus, quod vsucapiat.ibi.in.l.constat.nu.1.

7 Hæreditas quando remanet pœnes aliquem remanet cū omnibus oneribus suis.in.l.debitori.nu.6.C. de pactis.fol.51.

7 Hæreditas patris dicitur quasi debita filio.in.l.si emancipata.numero.2.C.de iur.& fact.igno.fo.35.

8 Hæreditas non adita, an etiam transmittatur ad ascendentes.in.l.j.numero.3.C.de his qui ante apert.tabu.fo.53.

7 Hæreditas iacens tenetur ad collectas.in.l.placet.nu.54.C.de sacrosanct.ecclesi.fo.15.

7 Hæreditas illius, cui succesſurus ab intestato sum, an mihi dicatur debita spe.in.l.ne quæstione.nu.18.C.de pac.fo.58.

5 Hæreditas retinet naturalem posſesſionem per colonū.in.l.qui vniuersas.§.quod per colonum.nu.2.ff.de acqui.pos.fo.95.

7 Hereditas etiam damnosa dicitur hæreditas per authen.ingresſi.numero.7.C.de sacrosanct.eccle.fo.18.

5 Hæreditas quare non incipit vsucapere.& rationem habes.in.l.si is qui pro emptore.nu.7.ff.de vsucap.& vsurpa.fo.102.

8 Hereditas materna repudiata per filium, an posſit reuocari, sicut paterna.in.l.si quis.nu.1.C.de repud.vel absti.hære.fo.35.

2 Hæreditas iacens, quantū ad hunc titulum, quòd non dicatur domina.in.l.licet.nu.3.ff.de peculio.fo.97.

4 Hæreditas quę defertur ex senatusconsulto, quare non tollitur per capitis diminutionem: sed illa quę per.l.xij.tabut.sic.in.l.j.§.capitis. numero.1.ff.ad senatuscō.tertullia.fo.188.

8 Hæreditas ex testamento, in quo fuit institutus filius sub conditione casuali, quo iure adeatur.in.l.si pater.nu.5.C.de insti.& substi.fol.21.

5 Hæreditas iacens an verè, vel fictè vsucapionē iam cœptam cōpleat in.l.si is qui.nu.18.ff.de vsuscap.fo.103.

Et hæreditas quādo sustineat vicem persone.ibi.nu.20.

3 Hereditas an posſit statim adiri per cohæredem quando filius est institutus sub conditione potestatiua.in.l.suus quoq;.nu.5.ff.de hære. insti.fo.122.

3 Hereditas an posſit adiri, ex testamēto iniusto pręteritione iam nati, & per eius mortē confirmato, vel debeat peti bonorum posſesſio?in l.posthumus.nu.6.ff.de iniust.rupto.test.fo.116.

Hæreditas materna secundum ista tempora quęrebatur patri.in.l.si filius.numero.1.ff.si quis omis.cau.fo.191.

4 Hereditas quę defertur ex constitutione alicuius inferioris à principe, non efficitur ille hęres iure directo, sed habet bonorum posſesſionem.in.l.in omnibus.nu.3.ff.de bono.posſesſio.fo.162.

4 Hereditas est succesſio in vniuersum ius, quod defunctus habuit.in l.bona.numero.2.ff.de bonorum posſesſionibus.fol.162.

4 Hereditas postꝗ̄ est adita, definit esse hereditas.ibi.nu.4.

4 Hereditas ab intestato defertur ciuitatibus, & municipibus habentibus libertū.in.l.bona.§.à municipibus.nu.2.ff.de bono.pos.fol.162.

4 Hereditas quare non quęritur per procuratorē.bonorum posſesſio sic.in.l.bona.§.acquirere.nu.2.ff.de bonorum posſesſionibus.fo.163.

3 Hereditas Sempronij cui Titius succesſit, si fuerit delata Titio, & dico ꝙ credo ꝙ titius fuit hęres sempronij & eius hereditatem adiuit, ꝙ si probare non posſum: ex nūc adeo, ex iure deliberādi, vel adeundi, mihi transmisſo per Titium an valeat aditio.vbi quòd putat aditionem nullam.in.l.is potest.nu.29.ff.de acqui.here.fo.172.

1 Hereditas de iure ciuili ex lege.filio pręterito adiri non potest.in.l. hereditas.numero.1.ff.de petitio.heredi.fo.165.

1 Hereditas quādo auferē ab herede scripto vt indigno: ille ad quem vadit hęreditas, tenetur legatarijs & creditoribus.in.l.controuersia. numero.9.ff.de transact.fo.97.

3 Hereditas patris non adita à filio suo existente in potestate, an transmittatur ad quemlibet succesſorē.vbi ꝙ sic.in.l.ex militari.§.filius. numero.1.ff.de mili.test.fo.163.

4 Hæreditas trāsit in fideicom.cū onere legatorū.in.l.ꝗ quadringēta. nu.1.ff.ad senatuscon.trebellia.fo.143.

3 Hereditas quid sit.in.l.iurisconsultus.nu.1.ff.de acquirē.hęre.fo.166.

3 Hereditas ꝙ sit introducta de iure ciuili.ibi.nu.2.

3 Hereditas, & bona vacantia quomodo differunt.ibidem.numero.4.

3 Hereditas qualiter acquiratur.ibi.nu.5.

3 Hereditas, ius acquirendi, & ipse actus acquirendi differūt.ibi.nu.6.

3 Hereditas quando applicatur fisco vtrum legata remaneāt firma.in l.virum.nu.12.ff.si quis ali.test.prohi.fo.197.

3 Hereditas an veniat ad fiscum siue fuerit adita siue non, vbi quod sic ibidem.numero.15.

2 Hereditas quòd posſideat seruum ignorantē se liberum, vt sibi ex re hereditaria quęratur.in.l.eius qui.nu.27.ff.de rebus creditis. fo.23.

2 Hereditas non posſidet verè, sed fingitur posſidere.in.l.eius qui.numero.33.ff.de rebus creditis.fo.23.

3 Hereditas cui restitui debeat si dictum sit quod heres priuetur hęreditate nec adiecit ad quem perueniat.in.l.paterfa.nume.7.ff.de hęre. insti.fo.130.

3 Hereditas si fuerit delata pupillo & tutor scit & pupillus intra annum decedit, quod propter scientiam tutoris qui non satisdedit vel inuentarium non fecit transmittit pupillus ius deliberandi. in.l.tutela.numero.3.ff.de tutelis.fo.46.

8 Hereditas patris non agnita, quod trāsmittatur ad quemcunꝗ̄.in.l. qui se patris.nu.10.C.vnde liberi.fo.10.

6 Hereditas si est diuisa inter fratres, & renūciatū omni iuri, quod sibi inuicem competeret, per hoc non prohibetur petere partem cohęredis, quia venit priuandus ob non impletā volūtatem defuncti.in.l. qui pecuniam

qui pecuniã rome.§.duo fratres.ff.de ver.ob.nu.4.fo.47.

6 Hæreditas patris non adita trãſmittitur ad matrẽ.in.l.lucius Titius.ff.de iure fiſc.nu.1.fo.230.

6 Hæreditas patris ratione ſuitatis etiã nõ adita transſmittitur ad extraneum.in.l.hæreditate.§.j.ff.de caſt.pecu.nu.1.fo.228.

6 Hæreditas quando fiſco defertur,ei nõ acquiritur ſine aditione.in.l.variæ.§.j.ff.de iure fiſc.nu.1.fo.228.

6 Hęreditas repſentata nõ eſt capax vſuſfructus.in.l.vſuſfructus.ff.de ſtipula.ſeruo.nu.1.fo.67.

6 Hęreditas quod remaneat momẽto penes filiũ,intelligitur qñ tractatur de iure inter patrẽ & filium:ſecus ſi inter extraneos.in.l.qui hominem.§.quidã filium.ff.de ſolu.& libe.nu.1.fo.90.

2 Hæreditas ſi retinetur p annũ, quòd videť adita.in.l.ex annuo.nu.4.ff.de do.inter vir.& vxo.fo.157.

8 Hæreditas tunc aufertur ab indigno,& applicať fiſco,quãdo qs eſt indignus propter ſuuũ delictũ.in.l.j.nu.1.C.de his quib.vt indi.hæredi.aufe.fo.37.

Hæreditas teſtatoris diſtribuiť p epm loci:vbi in relictis ad pias cauſas nõ ſit datus executor & qualiter.in.§.ſi quis aũt.nu.2.&.5.in auť.de eccleſ.titu.fo.57.

Hæreditas adita per hæredẽ,nõ dicitur amplius teſtatoris,ſed hæredis bona.in.§.& ante nos.nu.1.in auť.de nõ eligendo &c.fo.6.

8 Hæreditas nõ adita per infantẽ,ꝙ transmittatur ad patrẽ.in.l.ſi infanti.nu.3.C.de iure deli.fo.30.

8 Hæreditas delata ſeruo nõ queritur dño,niſi p ſeruum adeatur.in.l.cũ proponas.numer.5.C.de hære.inſti.& quæ perſo.hære.inſti.non poſ.fo.19.

Hæreditas delata monacho,ꝗritur monaſterio ſine facto monachi.ibi.nu.6.

8 Hæreditas patris nõ adita,transmittitur p filiũ inpoteſtate,ad quoſcunq;.in.l.ſi infanti.nu.10.C.de iur.delib.fol.31.

8 Hæreditas ex curſu triũ mẽſiũ,diciť repudiata,ſi hrs dixit eã reſpuẽdam credo.in.l.ſcimus.§.cũ igitur.nu.1.C.de iur.delib.fo.32.

4 Hæreditas ab omnibus repudiata,nõ dicitur hæreditas,ſed bona vacantia.in.l.poſtq; hæres.nu.2.ff.vt lega.nomine caue.fo.159.

7 Hæreditas nõ datur per donationẽ cauſa mortis,nec in codicillis.in l.licet.nu.1.C.de pact.fol.55.

4 Hæreditas quod repręſentat perſonam defuncti,nõ hæredis.in.l.ſi mihi & Titio.§.ſi eo hærede.nu.1.ff.de leg.ij.fo.37.

4 Hæreditas pro nõ ſcripta,accreſcit cũ onere.in.l.Celſus.§.ꝙ alicuius nu.2.ff.de leg.ij.fo.33.

4 Hæreditas eſt nomẽ collectiuũ:& de ſui natura recipit augmentum & diminutionẽ.in.l.teſtator.§.qui indiuiſam.nu.3.ff.de leg.ij.fo.50.

1 Hæreditas tacens,non repręſentat perſonã hæredis futuri:niſi aditio ne ſecuta,quia fingitur hæres à die mortis nõ tamẽ ad incõmodum alienum.in.l.nam & ſeruius.§.qui negotia nu.1.ff.de neg.ge.fol.119.

3 Hæreditas habetur pro repudiata trãſacto tempore.in.l. quandiu.nu.2.ff.de acqui.hære.fo.178.

3 Hæreditas illius quę filius dubitat an fuerit culpabilis in crimine læſæ maieſtatis,adiri poteſt.in.l.Pãtonius.§.rei.nu.1.ff.de acqui.hæredita.fol.182.

3 Hæreditas debetur nominatis in teſtamento ſi in teſtamento eſt adiecta clauſula,ꝙ falcidia nõ detrahatur,ſi hæres ſcriptus omittit adire vt habeat ab inteſtato.in.l.prætor.numero.1.ff.ſi quis omiſ.cau.teſta.fo.189.

3 Hæreditas matris quòd olim patri quærebatur pleno iure.in.l.is 9 hæres.§.neq; filius.nu.7.ff.de acqui.hære.fo.169.

3 Hæreditas an poſſit adiri de iure ciuili ex teſtamẽto approbato per filium preteritum:vel ſit neceſſe quòd petatur bonorum poſſeſſio.ſecundum tabulas.in.l.filio pterito.nu.28.ff.de iniu.rup.teſt.fol.120.

3 Hæreditas animo aditur licet nihil hęreditarium attingatur.in.l.Gerit.nu.1.ff.de acqui.hære.fo.182.

4 Hæreditas matris tranſmittiť ad ſuos,& ſi nõ ſunt ſui,trãſmittitur beneficio reſtitutionis in integrũ,ſi nõ fuit addita.in.l.cũ pubere.nu.1.ff.de reb.dub.fo.108.

4 Hæreditas defertur honore pleniore,& non ſolũ eſt honor,ſed etiã cõmodũ.in.l.filiũ.§.ſed & ſi portio.nu.1.ff.de le.pſtã.f.169.

4 Hæreditas ex ſtatuto defertur agnatis,cũ fœmina propter eos excluditur.in.l.cũ emancipati.§.ſi duo fratres.nu.1.ff.de colla.bo.fo.173.

3 Hæreditas ſemel data,an ipſo iure poſſit adimi per dilectionem:& ſi quis habuit inſtrumentũ quod perdidit,vel eſt deletum licet poſſit petere debitum per modum libelli,non tamẽ põt petere executionem inſtrumenti vigore alicuius ſtatuti tribuentis inſtrumenti executionẽ paratã.in.l.quę in teſt.§.& cũ hæreditatis.nu.1.ff.de ijs que in teſta.delent.fol.121.

4 Hæreditas de iure ciuili adiri põt,& legatũ debeť licet teſtm ſit incõſultẽ deletũ.in.l.hæredi.nu.3.ff.ſi tabu.teſta.nulle.exta.fo.164.

3 Hæreditas opulenta quæ dicatur.in.l.ſi quis mihi.§.ſeruus fiſci.nu.1.ff.de acqui.hære.fo.174.

8 Hæreditas in caſu huius authenticæ,quòd remaneat apud hęredem quando hæredes in quos peruenire debebat ob nõ impletam volũtatẽ defuncti,illã nolũt.in auť.hoc amplius.nu.5.C.de fideic.fo 46.

8 Hæreditatẽ nõ eſſe ſoluẽdo,qualiter probeť.in.l.ſcimus.§.licẽtia dãda.nu.1.C.de iur.delib.fo.33.

7 Hæreditate iacente tẽpus petẽdæ reſtitutionis,quando currat.in.l.eã quæ.nu.4.C.de temp.reſti.in integ.fo.102.

3 Hæreditate nõ adita fideicõmiſſum nõ debetur homini libero.in.l.neq; enim.§.cũ miles.nu.1.ff.de mili.teſta.fo.163.

Hęreditate repudiata,an videatur officium executionis repudiatũ.remiſsiuẽ.in.l. hæredes.nu.2.C.de omni agro deſer.lib.xj.fo.48.

5 Hæreditate adita licet ſit effectum vnũ patrimoniũ,tamẽ ſepa ratione petita nõ venduntť bona tanq; hęredis,ſed tanquã defuncti.in.l.ſi creditores.ff.de ſeparatio.nu.4.fo.142.

5 Hęreditate donata,cõmoda,& incõmoda tranſeunt:ſecus quãdo donantur bona.in.l.hęredita.nu.1.ff. de dona.fo.70.

2 Hæreditate vendita quòd nõ tranſeunt,niſi actiones.in.l.hęredẽ.nu.1.ff.mandati vel cõtra.fo.108.

3 Hæreditate priuari quãdo poſſit alius ex facto vnius,in.l. paterfa.nu.1.ff.de hęre.inſti.fo.129.

4 Hęreditatẽ adire coactus,cogitur pati actionẽ.in.l.ſi poſtulãte.nu.1.ff.ad ſenatuſcõ.trebel.fo.155.

3 Hæreditatem an videať adijſſe ſi aliquis vt hæres Titij ſcribit alicui.in.l.gerit.nu.15.ff.de acquir.hęre.fo.183.

4 Hęreditatem ſuſpectã dicens quod nõ perdat debita iure.in.l. quia poterat.nu.5.ff.ad ſenatuſc.fo.145.

3 Hęreditatem,an ſit poſsibile adiri ex teſtamento vbi filius iam natus eſt pteritus.in.l.ſi filiusnu.3.ff..de libe.& poſthu.fo.104.

3 Hęreditatẽ ſibi delatã ſciens ſi decedit ea nõ agnita,nec repudiata intra annũ:ad quoſcũque ius deliberandi & adeũdi transmittit.in.l.vẽtre.nu.30.ff.de acqui.hære.fo.182.

5 Hæreditatem adeundo dicitur quis quaſi contrahere,& ſit quaſi cõtractus inter heredes & creditores.l.apud Iulia.§.ſi pupillus.ff.qui.ex cau.in poſ.ea.nu.1.fo.135.

3 Hęreditatem perdẽs an perdat tutelam.in.l.tutela.§.ſed et ſi hac.nu.1.ff.de legitima tuto.fol.53.

8 Hęreditatem paternã qui ſemel adiuit,quando cogať acceptare pupillarem.in.l.quidam.nu.3.C.de iure delibe.fo.31.

8 Hęreditatis aditio in teſtamento qñ ſunt relicta ad pias cauſas,an requiratur vt legata debeantur.in.l.eã quã.nu.2.C.de fideicõ.fol.44.

Hęreditate nõ adita ex delicto hęredis,an legata debeãtur.ibid.numero.3.fo.45.

7 Hęreditatis petitio donec termineť,nõ põt alter ex litigantibus petere debitũ.in.l.vt debitũ.nu.3.C.de hęre.actio.fo.141.

Hæreditatis paternę rẽfutatio facta per filiũ,fraudulenta.præſumitur:ſi filius reperiatur bona patris poſſidere.in.§.& quoniã.nu.1.in auť.quib.mod.natu.effi.ſui.fo.39.

5 Hæredũ pluriũ vnus ſi ſoluit,vni tantũ pars eius,quod annuũ præſtabatur,fuit ſolutũ,quod pſcribatur.in.l.ſi prius.nu.4.ff.de aqua plu.arcen.fo.51.

6 Hęredum promiſſoris obligati in genere ſi vnus ſoluit in ſticho,alij diſſentiãt qũo ſubueniať creditori cõtra ipſos hrdes?Quod ſi plures diſcordãt ad piudiciũ tertij.iudex põt eos cogere ad cõcordiã.Et cũ plures hrdes diſcordant quãdo cogantẽ cõſentire p iudicẽ,vt eis conſulatur?in.l.ſtipulationũ.§.ex his igiť.ff.de ver.ob.nu.5.&.6.f.5.

3 Hæredũ appellõ an porrigať in infinitũ ad quoſlibet ſucceſſores;an verõ ĩtelligať de prio tm.i.l.ſi qs filiũſa.§.i oi.n.2.ff.de acq.hę.f.168.

3 Hæredum pluriũ vnius Comitis habentis iuriſdictionẽ,põt vnus ſolus inter ſubditos,& in his in quibus ad iudices cõmodũ nõ ſpectat iudicare.in.l.ſi vni ex pluribus.ff.de re iudi.nu.8.fo.126.

6 Hæredũ vni an poſſit prouideri quo ad exceptionẽ.in.l.cõtinuus.§.pterea ſciendũ.ff.de ver.ob.nu.8.fo.56.

6 Hæredũ vnum an quis cõtrahendo grauare poſſit.in.l.cõtinuus.§.ptereã ſciẽdũ.ff.de ver.ob.nu.9.fol.56.

6 Hęredum vnus qñ poſſit ſolus grauari ex vltima volũtate?in.l. cõtinuus.§.ptereã ſciendũ.ff.de verb.ob.nu.10.fo.56.

6 Hęredũ pluriũ vnus qñ poſsit ſoluere partẽ ſuam.in.l.ſi teſta.liberatum.§.quòd ſi duo fideiuſſores.nu.1.fo.77.

6 Hęredũ vnus poſſidens inſolidũ poſt lit.cõteſt.cũ defuncto,ſicut poteſt ex eadẽ cauſa inſolidũ,contra defunctũ condẽnari,ita actio põt nouã inſtantiã reincipere.in.l.ptorię.§.j.ff.de pto.ſtip.nu.6.fo.104.

6 Hęredũ ſtipulatoris ſi vnus agit inſolidũ ad ſeruitutẽ,& deueitur ad executionẽ ſup intereſſe,nõ pſtatur niſi pars.in.l.ſtipulatio.§.ex his igitur ſtipu.ff.de.ver.ob.nu.11.fo.5.

6 Hęredum promiſſoris in obligatione generis,de neceſſitate cogitur vnus ſoluere totũ creditore nõ volente recipere partẽ.in.l.ſtipulati.§.ex his igitur ſtipul.ff.de ver.ob.nu.8.fo.5.

6 Hęredũ vni,in obligatione faciẽdi,quare nõ poſſit qs ſtipulari.in.l.cõtinuus.§.ptor.nu.2.ff.de verb.ob.fo.56.

8 Hęres ſi inuẽtariũ nõ incipit intra mẽſem,ſed pfecit intra tps,gaudet cõmodo huius cõſtitutiõis.in.l.ſcimus.§.ſin verõ poſtq̃.nu.4.C.de

iure delibe.fo.34.

8 Hæres per beneficium restitutionis in integ.& sic de iure prętorio, non desinit esse hæres de iure ciuili.in.l.qui se patris.numero.9.C. vnde liberi.fo.10.

4 Hæres hęredis grauari pōt fideicōmisso, sub nomine appellatiuo, non sub nomine proprio.in.l.sed & si sic.nu.1.ff.de leg.tertiò.fo.51.

4 Hęres ante restitutionem quādo posit cōueneri.in.l.cum hæreditas.nu.1.ff.ad senatusconsultum trebel.fol.15.

8 Hæres si institutus est qui non est capax,& rogatus restituere,an cogatur adire,in.l.eam quā.nu.5.C.de fideicom.fo.45.

8 Hæres qui ex priuilegio nō potest intra tēpora cōfectionis inuentarÿ cōueniri à creditoribus:an posit alios conuenire.in.l.cū quidā.numero.5.C.de fruct.& litiū expen.fo.78.

4 Hæres debet seruare iuramentum defuncti.in.l.cum quis decedens.§.codicillis.numero.10.ff.de leg.tertiò.fo.57.

8 Hæres quando est incapax ob defectū sui,ad quem perueniat hæreditas.in.l.hęreditas.nu.3.C.de his quib.vt indig.fo.38.

Hæres si est incapax ob defectū testamenti,ad quē deueniat hæreditas.ibidem.numero.4.

7 Hæres gestoris necessarÿ,vel voluntarÿ, quādo teneatur in minus, quàm defunctus.nume.9.C.de neg.gest.fol.88.

Et an hęres gestoris teneatur de leui culpa sui ipsius.ibi.numero.10.

Hęres in casu legis.meminim9,facit diuisionē:aliâs fit diuisio iudicis officio in eadē.l.nu.5.C.quādo & qbus quar.par.debe.lib.10.fo.34.

Item electio in diuisione in casu huius.l.dirimitur sorte, aliâs inter priuatos iudex asignare potest cui vult.ibi.nu.6.

4 Hæres grauatus si decesserit sine liberis restituere bona sua sempronio intelligitur de bonis testatoris.in.l.cum in testamēto.nu.4.ff.de aur.& argen.lega.fo.95.

6 Hæres qui scripsit testamētum,& posteà dedit notario vt cōficeret instrumentum,qui de eo fuit rogatus,an incidat in pœnam.in.l.pœna legis.§.ex illa quoq;.ff.ad leg.Corne.de fal.nu.2.fo.181.

Et pœna falsi habet locum in propria scriptura,quādo sic fit scriptura vt probet.ibidem.

6 Hæres quando ei incumbit onus probādi innocentiā qualiter poterit eā probare.in.l.qui rei.§.1.ff.de bo.eo.qui mor.sib.cōsci.n.2.f.210.

2 Hæres cū legatarÿs nō cōtrahit sed quasi contrahit.in.l.nunc videndum.nu.8.ff.de condi.indebiti.fo.47.

4 Hæres quando cogatur iudicium suscipere vsque ad litis cōtestationem,quando vsq; ad sententiam & quādo vsque ad satisfactionē.in l.cum hæreditas.nu.4.ff.ad senatusconsultum trebel.fo.151.

4 Hæres suus præsumitur ignorare contenta in testamēto.in.l.cætera:§.sed si separauit.nu.1.ff.de legatis primo.fo.14.

4 Hęres si facit inuentarium an sit habenda ratio dupli cōmisi re euicta:siue fuerit emptor siue venditor:& dicit quod non.in.l.cum emptor.nu.1.ff.ad legem falcidiam.fo.137.

4 Hæres & legatarius hæreditatis, debent adinuicem præstare cautiones.in.l.cū filius.§.lucio titio.nu.6.ff.de leg.secundo.fo.43.

4 Hæres id quod capit conditionis implendę nō cōputat in falcidiam in.l.si pupillus.nu.2.ff.ad legem falci.fo.135.

6 Hæres quando præsumatur habere notitiam contentorum in codicillis?in.l.q romę pecuniā.§.duo fratres.ff.de ver.obli.nu.16.fo.47.

4 Hæres fideicommissario vniuersali tenetur reddere rationem.in.l.cū tale.§.titius.nu.2.ff.de conditio.& demonstratio.fo.128.

4 Hæres non conficiens inuentarium,an perdat trebellianicam?remissiue.ibidem.numero eodem.

4 Hęres an hodie teneatur cauere de fideicōmisso restituēdo?ibi.nu.3.

4 Hæres quando teneatur pro re legata de dolo & lata culpa:& quādo de leuissima.in.l.cum res.nu.9.ff.de lega.primo.fo.15.

4 Hæres quādo est in dolo statim tenet̄ ad æstimationē rei legatæ quę nō reperitur si in culpa datur sibi tēpus ad rem inueniēdā.ibi.nu.6.

4 Hæres qn̄ posit repudiare legatum,ad incōmodum alienum.in.l.si mihi.nu.3.ff.de lega.primo.fo.7.

3 Hæres necessarius qui credit se voluntarium quando adire posit?in l.is qui putat.nu.4.ff.de acqui.hære.fo.170.

4 Hæres si sit grauatus vendere Titio.Titius oblato p̄tio agit rei vendi,in.l.vxorem.§.agri plagā.nu.1.ff.de leg.iÿ.fo.59.

3 Hæres titÿ ab intestato,qui fuit hæres Seÿ ex testamento an dicatur hæres ex testamento vel ab intestato?in.l.qui in aliena.§.interdum.nu.4.ff.de acqui.hære.fo.168.

3 Hęres institutus trāsmittēdo q̄ facit aliū hæredē.ī.l.si paterfa.n.4.ff.de hære.insti.fo.129.

3 Adde tu ad hæc dicta Bar.Alex.ī cōs.iiÿ.co.vÿ.in prin.in.ÿ.vol.ibi.

3 Hęres institutus si insolidū decedat intra annū,& trāsmittat ius deliberandi ad plures hæredes,an poterunt adire separatim? in.l.cum solus seruus.nu.1.ff.de acqui.hære.fo.178.

1 Hæres hæredis Titÿ,qn̄ debeat dici hæres Titÿ ex testamēto vel ab intestato?in.l.veluti.nu.1.ff.de peti.hære.fo.165.

1 Hæres ex contractu defuncti vbi conueniri posit?in.l.si fideicommissum.nu.1.ff.de iudicÿs.fo.157.

1 Hæres an possit declarare intētionē ambiguam defuncti?remis.in l.si quis intentionē.num.3.ff.de iudicÿs.fo.158.

4 Hęres vt exhibeat res ex qbus electio fieri debet,pōt cōueniri actione ad exhibendū vel actione ex testamēto.in.l.scyphi.nu.2.ff.de optio.lega.fo.78.

4 Hæres repudiās hęreditatem nō pōt retinere officiū executionis.in l.Codicillis.§.sticho.nu.1.ff.de annu.lega.fo.69.

3 Hæres quādo cogatur habere ratum factum defuncti.in.l.Lucius.nu.4.ff.sol.ma.fo.27.

3 Hæres soceri quòd poterit opponere de moribus vxoris,licet hr̄s mariti nō possit.ibi.nu.5.

3 Hæres institutus à pagano qn̄ possit in eodē testamento exhęredari?in.l.dotalē.§.si eodē.nu.1.ff.de mili.test.fo.164.

4 Hæres tenetur luere rem legatam obligatā pro debito nō hęreditario in.l.si res obligata.nu.2.ff.de legatis.1.fol.18.

3 Hęres filÿ repudiantis propter existentiā suitatis an possit adire illud quod filius hęres repudiauit?remisi.in.l.ex militari.§.si filius.nu.3.ff.de mili.test.fo.163.

3 Hæres quis possit hæreditatem aditam repudiare,ne portio deficiēs sibi accrescat?in.l.cū hæreditate.nu.2.ff.de acqui.hære.fo.177.

1 Hæres quādo sit melioris conditionis quā defunctus.in.l.interdū.nu.2.ff.de mino.xxv.anno.fo.135.

4 Hæres conficiens inuentarium si omittat vnam rem ponere in inuētario,perdit in totum fascidiam & beneficium inuentarÿ.in.l.rescriptum.numero.2.ff.de his quib.vt indig.fo.112.

4 Hæres qui negat rem fuisse in bonis defuncti,in illa re non detrahit trebellianicam.ibi.nu.3.

4 Hæres an cogatur redimere rem legatam per testatorem eidem testatori legatam quā repudiauit.in.l.seruum filÿ.§.si quis rem.nume.1.ff.de lega.1.fol.41.

4 Hęres quod habet à defuncto cōputatur in bonis.in.l.maritus vxori.nu.1.ff.ad leg.falci.fo.141.

4 Hæres post morā condemnatur ad interesse probatum, alio modo quàm per iuramentum.in.l.qui concubinam.§.si ædes.nu.3.ff.de lega.iÿ.fo.55.

4 Hæres si decedit ante aditam hæreditatem fideicōmissum vniuersale quādo extingatur.in.l.ille a quo.§.sed si testamento.nu.2.ff.ad senatuscō.trebellia.fo.146.

4 Hæres coactus restituere conditione fideicommissi pendente:pōt pœnitere & recuperare beneficium quartę.in.l.si patroni.§.sed nec illud.nu.2.ff.ad senatuscō.trebellia.fo.152.

4 Hęres qui dicit se nō teneri cauere,vel incontinenti velle probare,et dum super hoc cognoscitur:apparet legatum deberi purê, legatum præstabit.in.l.si is à quo.nu.4.ff.vt in possessio.lega.fol.160.

1 Hæres scriptus & legitimus transigentes super testamento possunt requirere creditores vt consentiant transactioni.in.l.controuersia.nu.12.ff.de transac.fo.97.

4 Hæres si aliqua alienauit & aliqua emit an empta in casu huius.l.veniant in restitutione.in.l.Titius.nu.2.ff.ad senatusconsul.trebellianum.fo.152.

8 Hæres monitus à iudice implere volūtatem defuncti, qua pœna puniatur,& quæ monitio requiratur.in authen.hoc amplius.numero 3.C.de fideicom.fo.146.

8 Hęres hæredis qn̄ cogatur adire,si hæres potuit adire,& nō adiuit.in l.eam quā.nu.4.C.de fideicō.fo.45.

4 Hæres grauatus à testatore hæreditatē restituere post mortem suā, si hæreditas vadit ad venientes ad intestato,non tenetur ad fideicommissum,nisi instituto moriente.in.l.peculium.§.Titio.nu.2.ff.de lega.ÿ.fo.37.

1 Hæres decedens intra annū sciens hęreditatem sibi delatam transmittit ius deliberandi ad suū,si eius hęres ignorans simpliciter intra annū decessit:tertius hęres propter scientiam primi hęredis adire potest.in.l.quod diximus.§.in hæredem.numero.1.ff.quod metus causa.folio.127.

8 Hęres vltra vires hęreditarias nō tenetur legatarÿs,at creditoribus tenetur insolidū.in.l.si te bonis.nu.1.C.de iur.delib.fo.30.

4 Hęres negligens in eligendo potest morā purgare vsque ad litem cōtestatam.in.l.si quis Titio.§.si hęres.nu.1.ff.de leg.ÿ.fo.32.

1 Hæres,qui semel est nō pōt desinere esse hæres directo.in.l.ait p̄tor.§.sed quod Papinianus.nu.3.ff.de mino.xxv.an.fo.133.

3 Hæres q̄ sciat testatorē mortuū,quomodo probetur?in.l.is potest.nu.16.ff.de acquir.hære.fo.171.

3 Hæres qn̄ debeat scire testamentū factum & se institutum ad hoc vt possit adire.ibi.nu.19.

3 Hæres qui credidit testamentū factum se institutū & testatorē mortuum,& ita erat cōis opinio,& adiuit:si postea superuenit fama in cōtrarium:an aditio teneat.ibi.nu.20.

3 Hęres q̄ sciuerit se purè institutū qualiter p̄bet̄?ibi.nu.21.

3 Hæres adire volens quomodo debeat esse certus,quòd nullus eum precedat?ibi.nu.24.fol.172.

In Prælectiones Bartoli.

3 Hæres adire debēs debet eſſe certus,an ex teſtamēto vel abinteſtato hereditas ad eũ ptineat.ibi.nu.25.
5 Hæres extraneus in dubio preſumitur habere ſcientiã defuncti.ibidem.nu.27.
5 Hæres adire volens debet eſſe certus,an ſit neceſſarius vel voluntarius.ibi.nu.28.
5 Hæres debet ſcire qñ adit ex qua pte ſit hæres.ibidem.nu.39.
4 Hæres declarat voluntatē ambiguã defuncti,niſi aliquis poſſet damnificari.in.l.ſi quis à filio.§.ſi qs plures.nu.2.ff.de leg.j.fo.11.
5 Hæres exiſtens defuncto nõ ex eius iudicio nõ admittiẽ ad ſubſtitutionem factã per hæc verba quiſqs mihi hr̃s erit & ſimi.in.l.qui liberis.§.hæc verba.nu.1.ff.de vul.& pup.ſub.fo.143.
3 Hæres inſtitutus,ſi ſe adiuit,ſed eſt reſtitutus.vt abſtineat:tunc ſubſtitutus vulgariter admittitur.in.l.hæredes.nu.49.ff.de vulga.& pupilla.ſub.fo.138.
3 Et admittitur quia põt venire,& de iure ꝑtorio,per ſecund.tabul. & etiã de iure ciuili & erit heres vtiliter.ibi.nu.50.
3 Hæres in foro cõſcientię non tenetur ad debita vltra vires hæreditarias.in.l.iuriſcõſultus.nu.3.ff.de acquir.hære.fo.166.
3 Hæres patris quòd cogatur dotare filiam.in.l.ſi maritus.nu.9.ff.ſol.matri.fo.24.
4 Hæres in habentibus fines facto hominis eligit & non legatarius.in l.ſi domus.nu.2.ff.de leg.j.fo.19.
4 Hæres iuſſus à teſtatore ꝑſtare legatũ certo loco quãdo poſſit alio loco congruo cõueniri.in.l.turpia.nu.24.ff.de leg.j.fo.17.
1 Hæres geſtoris neceſſarij tenetur in minus quã defunctus, ſecus in hærede voluntarij:quia ita tenetur ſicut defunctus.in.l.ſi quis abſentis.§.hæc aũt actio.nu.1.ff.de neg.geſt.fo.114.
4 Hæres viri habet veſtes pretioſas,viles ipſa vxor.in.l.ſi & vſuſfructus.§.dos legata.nu.1.ff.ad legem.falci.fo.138.
3 Hæres hæredis an ſit heres teſtatoris?in.l.ſi quis filiũſa.§.in omni.nume.1.ff.de acquir.here.fo.168.
4 Hæres inſtitutus ſi cogitur reſpondere poſitioni ſibi factæ,an fuerit rogatus de reſtituendo ſpurio.in.l.ſi gener.nu.10.ff.de his quib. vt indig.fo.114.
1 Hæres per mediam perſonam alterius nõ cogitur hoc dicere niſi deliberatio ptis impediatur.in.l.ſi defenſor.§.illud queritur.nu.3.ff.de interro.actio.fo.197.
3 Heres mariti obijcere põt cõpenſationem ob res amotas vel donatas,nõ ob mores.in.l.res iudicatę.nu.2.ff.ſol.mat.fo.13.
3 Heres mariti non poteſt vti retentione.ibi.nu.3.
1 Heres cui pignus adiudicatum eſt pro qua parte cõdemnabitur coheredi.in.l.ſi pignori res.nu.2.ff.famil.erciſ.fo.195.
4 Heres ſi omittat ponere vnam rem in inuentario:an priuetur beneficio totius.in.l.Paulus reſpondi.num.1.ff.ad.l.falci.fo.135.
4 Hæres videtur ponere fideicõmiſſarium in locũ ſuũ.in.l.q quadringenta.nu.2.ff.ad ſenatuſcõ.trebel.fo.143.
4 Hæres ſi perdit beneficiũ quartę per actionem hoc tantum prodeſt fideicõmiſſario non legatario .ibi.nu.3.
4 Hæres in momento poteſt expendere pluſquã dixerit teſtator in ſui ꝑiudicium,& ſi minus quã dixerit debet expẽdere quod æquũ eſt in.l.lex falci.§.de impẽſa.nu.2.ff. ad.l.falci.fo.133.
6 Hæres ſi ſcripſit teſtm̃ manu ꝓpria,& dedit notario,q in eadẽ ſchedula dixit actũ &c.& mortuus eſt:& fiat ſtatutũ illo tpe mortalitatis,ꝙ ſi ſchedulę factę manu alteri⁹,& ſubſcriptę à notario publiceẽ, ꝙ poterit petere vigore illius ſtatuti, ꝙ publiceẽ.in.l.pœna legis.§. ex illa quoqꝫ.ff.ad.l.Corne.de fal.nu.3.fo.181.
5 Hæres illius,cui facta fuit nũtiatio,quòd poſſit præſtitã ſatiſdationem:plus teneaẽ.in.l.nõ ſolũ.§.morte eius.n.8.ff.de no.op.nũ.fo.17.
6 Heres ſuccedẽs in re emphyteotica,ſi nõ ſoluat canonẽ,an cadat à iure ſuo?in.l.cũ filiuſſa.§.in hac ſtipulatione.ff.de ver.obl.nu.4.fo.22.
Heres cõficiẽs inuẽtariũ,an poſſit vti falcidia aduerſus creditores.in §.ſi em̃.nu.10.in auẽ.de hære.& fal.fo.5.
Hæres qui nõ vult parere teſtatori,iubenti nõ detrahi,ſi priueẽ hæreditate(vt hic dicitur)an habeat hoc locũ hæreditate non adita.in §.ſi verò expreſſim.nu.4.auẽ.de hære.& falci.fo.5.
Hæres inobediẽs defuncto,qñ priuetur cõmodo hr̃ditatis?in.§.ſi qs nu.8.in auẽ.de hære.& fal.fo.3.
Hæres q ſciẽter ſoluit legatũ quod inſolidũ nõ tenebaẽ ſoluere,an in alijs ſibi ꝑiudicet.in.§.nõ aũt.nu.1.4.&.5.auẽ.de her.& fal.fo.5.
5 Hæres an teneaẽ de leui culpa,ſiue contractus vel quaſi cõtractus,ſit volũtarius ſiue neceſſarius.in.l.ex depoſiti.ff.de acti.& ob.n.1.f.180.
Hæres in quẽ inſtãtia trãſit,an iuret de calũnia?etiã ſi ſit iuratũ per defunctum.in auẽ.vt litig.iu.nu.8.fo.56.
Heres monitus,ſi deſiſtat parere diſpoſitioni defuncti,qñ extrane⁹ vel fiſcus admittaẽ?in.§.inordinatũ.nu.4.in auẽ.de hære.& fal.fol.3
Heres ſubtrahens aliquid de hereditate,ꝙ perdat falcidiã.in.§.hinc nobis.nu.3.in auẽ.de hære,& fal.fo.4.
Et an totius hæreditatis,vel rei ſubtractæ tm̃?ibi.
Triplex eſt ius diſponens circa falcidiã,quando hæres ſubtrahit aliquid de hereditate.ibidem.
6 Hæres cõuẽtus ad pœnã commiſſam in ſtipulatione defuncti,põt aduerſus pœnã reſtitui in integrũ,ex clauſula generali.in.l.cũ filiuſſa.§.in hac ſtipulatione.ff.de verb.obl.nu.1.fo.22.
6 Hæres emphyteutæ ſi non ſoluit debitũ canonẽ,an cadat à iure ſuo? remiſſiuè.in.l.ſi quidẽ.§.vlt.ff.qñ ap.ſit.nu.1.fo.222.
4 Hæres pro reuocãda re magni valoris vẽdita per executorẽ,pro modico agit cõtra emptorẽ.in.l.alio hærede.n.15.ff.de ali.& lib.le.f.90.
Hæres ſi vult impedire alienationẽ fiendam per executores,qd agere habeat vt illam impediat.ibi.nu.19.
Hæres inobediẽs volũtati teſtatoris,vt priueẽ cõmodo,q̃to tẽpore ceſſare debeat.& an requiraẽ monitio?in.§.hæc quidẽ.nu.2.in.auẽ. de hære.& fal.fo.3.
8 Hæres inſtitutus ſi poſt mortẽ defuncti cõcubuit cũ ei⁹ vxore,auferẽ ab eo hr̃ditas tãqꝫ ab indigno.ĩ.l.ſororẽ.n.2.C.de his qb.vt ĩdi.f.39.
4 Hæres nõ ſoluit ꝑtiũ per quod emi rẽ mihi legatã ſed ꝑtiũ cõgruum in.l.plane.§.ꝙ ſi rem,nu.2.ff.de leg.j.fo.12.
5 Hæres inſtitutus heres & fideicõmiſſarius nõ eſt fideicõmiſſarius,niſi ſit hæres.in.l.Lucius Titius.nu.1.ff.de fideicõ.lib.fo.77.
8 Hæres an poſſit cogi ad ſoluẽdã legata,ſi portio fidecõmiſſarij non ſufficit.in.l.ad eũ.nu.1.C.ad ſenatuſcõ.treb.fo.49.
Hæres an teneaẽ reſtituere,qñ æs alienũ abſorbet totã hæreditatem ibi.nu.2.
4 Hæres lit.cõteſt.ſi offert penũ,an libereẽ à pœna pecuniaria legata eo caſu quo penũ nõ daret.in.l.j.nu.4.ff.de penu.lega.fo.85.
8 Hæres hæredis diciẽ teſtatoris.Et qui in libello dicit ſe hæredẽ patris inſolidũ,licet ſit pro parte hæres patris,pro parte heres fratrũ ſuorũ dicit rectè,& libellus ꝓcedit.in.l.cũ in libris.nu,2.C,de hære.inſti. & quæ perſo.hære.inſti.nõ poſ.fo.20.
Heres officialis decedẽs in officio,quòd debeat habere ſalariũ totius temporis:nõ aũt temporis ſubſequẽtis.in.l.lege.nu.1.C. de domeſticis & profect.lib,xij.fol.57.
Hæres aſſeſſoris defuncti,pro quãto tpe debeat habere ſalariũ.ibid.
5 Hæres an incipiat poſſidere ciuiliter per fructuarium eoipſo, quòd fructuarius incipit poſſidere quòd nõ.in.l.ſi homo.cuius.nu.4.ff.de vſucapio.& vſurpa.fo.110.
5 Hæres,ſi rem vẽditã à defuncto accipit,tanquã nõ vẽditam:quòd eã vſucapiat.in.l.ꝓ emptore.§.ſi ſub cõditiõe.nu.6.ff.pro empto.f.112
Et ad vſucapionẽ pro emptore,ſi apparet me habuiſſe titulũ,& poſſediſſe,licet nõ appareat me ſciuiſſe in initio poſſeſſionis de titulo, ſufficit.ibi.nu.7.
2 Hæres eſt dominus rei legatę ſub cõditione.in.l.ſi ſeruus.nu.1.ff.de condi.furti.fo.68.
4 Hæres an teneatur de euictione rei legatę.in.l.ſi domus.§.de euictio. nu.3.ff.de leg.j.fo.19.
1 Hæres impuberis arrogati quo iure petat quartam de qua hic.in.l.ſi arrogator.nu.15.ff.de adop.fo.28.
8 Hæres vniuerſalis ſuccedit in malã fidẽ defuncti.in.l.litigator.nu.1. C.de fruct.& litiũ expen.fo.77.
7 Hæres nõ cõficiẽs inuentariũ,in foro cõſciẽtiæ non teneẽ vltra vires hæreditarias.in.l.habeat.nu.45.C.de ſac.ſan.ec.fo.12.
7 Hæres inſtitut⁹ in teſtamẽto cõdito, ab ingreſſo ante ingreſſum:an verò expectabit mortẽ naturalẽ ingredientis.in auẽ.ſi qua mulier. nu.10.C.de ſac.ſan.eccle.fo.23.
5 Hæres ædificantis ſpreta nũtiatione,etiã ſi ędificãs habebat ius ædificandi,ſuccedit in pœnã.in.l.qui opus nouum.nu.1.ff.de noui ope. nuntia.fo.26.
8 Hæres cœlans res hæreditarias, qualiter punitur.in.l.ſcimus.§.licet danda.nu.3.C.de.iur.delib.fo.34.
8 Hæres ſi in cõfectione inuẽtarij nõ adhibuit teſtes loco creditorum abſentiũ,an inuentariũ ſit nullũ quo ad abſentes,& præſentes.in.l. ſed cũ teſtator.nu.10.C.ad leg.fal.fo.51.
Et quòd ſic inuentariũ præiudicet,nõ citatio.ibi.
5 Hæres,vt cõſtituatur in mora adeundi hæreditatẽ,debet interpellari in iudicio,quia tenetur iudicis officio.in.l.cũ poſtulaſſem.nu.1.ff. de dam.infect.fol.45.
4 Hæres ſpecialiter obligatus ſi ſoluit habet regreſſum cõtra alios heredes quando ſunt grauati.in.l.ſi tibi.§.ſi teſtamento.nu.7.ff. de lega.j.fo.23.
8 Hæres pendẽte tẽpore cõficiẽdi inuẽtarij,põt alios cõuenire.in.l.ſcimus.nu.2.§.donec tamen.fo.34.
Hæres nõ põt volũtatẽ defuncti pro pte approbare,& pro pte improbare.in auẽ.de iureiur.à moriẽ.ꝑſtan.nu.2.fo.25.
Hæres nõ ſeruãs iurm̃ defuncti,qñ priueẽ hr̃ditate ipo iure.ibi.nu.6.
7 Hæres nõ eſt periurus,ſi nõ impleuit iuramentũ defuncti.in.l.generaliter.nu.3.C.de reb.credi.& iureiur.fo.133.
7 Heres accuſatoris an admittatur ad accuſandũ,vt quilibet extraneus in.l.duo fratres.ff.de accuſa.& inſcrip.nu.2.fo.163.
7 Hæres quando poſſit venire cõtra factũ defuncti.in.l.ſi pater.nu.5. C.de inoff.dona.fo.123.

4 Hæres post aperturam testamẽti præsumitur habere scientiam contentorum in testamento.in.l.cũ hæres.nu.2.ff.de libe.lega.fo.99.

Hæres voluntarius,& non necessarius post aditam hæreditate præsumitur habere notitiam testamenti.ibi.nu.3.

Hæres potest probabiliter ignorare legata in codicillis.ibi .nu.4.

5 Hæres publicani tenetur eatenus,quatenus ad eum peruenit etiam si agitur pro delicto familiæ,in.l.si publicanus.nume.1.ff.de pub.& vectigal.fo.52.

Hæres extraneus quòd presumatur ignorare cõtenta in codicillis.in l.eius qui.nu.30.ff.de rebus credi.fo.23.

Hæres conficiens inuentarium,tenetur creditoribus, & legatarijs de suo satisfacere.in.§.si verò non fecerit.nu.1.aut.de hære.& fal.fol.5.

Hæres nõ faciens inuentariũ,quod nõ priuet trebellianica.ibi.nu.5.

Hæres qui aliquid subtrahit de hæreditate, priuatur falcidia totius.ibidem.numero.6.

4 Hæres non potest actione personali ex testamẽto conueniri nisi pro hereditaria portione etiam si insolidum rem legatam possideat.in.l.si tibi.§.si fundus.numero.1.ff.de lega.primo.fo.23.

4 Hæres pro legato fratribus minoribus,tenetur ad æstimationem.in l.fideicom.§.si seruo.nu.1.ff.de lega.tertiò.fo.52.

4 Hæres non cõficiens inuentariũ pdit falcidiã,& tenet ad solida legata.in.l.in rõne.§.quod vulgo dicit in tabulis.n.2.ff.ad legẽ falci.f.134.

4 Hæres etiam de iure.fforum quod teneatur vltra vires hæreditarias.in.l.filiussa.§.diui.nu.8.ff.de lega.primo.fo.28.

4 Hæres cui est factum prelegatum quando sit quod illud non consequatur.in.l.si tibi.§.filio pater.nu.1.ff.de lega.primo.fol.23.

4 Hæres cõuẽtus à legatario vt agat quod liberet cedendo actionẽ nisi magna expensa requirat.in.l.si sic.§.si qs ita.nu.4.ff.de lega.j.fol.21.

4 Hæres quando habet vnam rem pro alia, an tunc illa veniat in petitionem hæreditatis vel restitutionem.in.l.imperator.§.cum autem.numero.2.ff.de lega.secundo.fo.42.

4 Hęres manumittens seruum restitutioni subiectum, quando teneatur ad æstimationem.in.l.quidam.§.si quis.numero.2.ff.ad senatuscõsultum trebel.fol.148.

4 Hæres quando præsumat ignorare contenta in testamen.ibi.nu.3.

1 Hæres an debet legatario domus præstare accessum per alias ędes.in l.binas.nume.1.ff.de serui.vrba .prædio.fol.185.

8 Hæres quando veniat cõtra factum defuncti.in.l.defuncto.nu.6.C.si in frau.pa.à lib.alie.fac.sit.fo.7.

7 Hæres,vbicunq; transfert hæreditatẽ ad alium,siue suo dolo:licet extinguat actio,durat tamẽ effectus.in.l.debitori.nu.2.C.de pac.fo.51.

3 Hæres & dominus idem sunt.in.l.gallus.§.etiam si parente.nu.3.ff.de lib.& posthu.fo.113.

4 Hæres grauatus vt liberet seruum,qua actione cõueniri possit.in.l.si peculium.§.si verò sit.nu.5.ff.de pecu.lega.fo.84.

8 Hæres tenetur ad legata ciuiliter & naturaliter, quando testator de sua fide confidit.in.l.quæstionẽ.numero.3.C.de fideicom.fo.46.

4 Hæres cui transmissum est ius deliberandi, potest hæreditatẽ repudiare.in.l.qui duos.nu.13.ff.de reb.dubijs.fo.105.

2 Hæres non potest redarguere mendacium defuncti.in.l.rem alienã.numero.3.&.15.ff.de pigno.actio.fo.89.& sequen.

2 Hæres.an cogatur dotare,sicut defunctus.in.l.sicut.§.si debitori.numero.1.ff.qui pot.in pig.habe.fo.145.

8 Hæres nõ implens voluntatẽ testatoris,quòd incidit in pœnã huius constitutionis,quando specialis executor est datus.in authenti.hoc amplius.numero.6.C.de fideicom.fo.46.

Et qd quãdo executor desijt,quia vel renũtiauit,vel est mortuus.ibi.

8 Hæres quando teneatur legatarijs de euictione.in.l.cum rem alienã.numero.5.C.de legatis.fo.40.

Hæres non capax,se deferens,præmiatur, & an teneatur se deferre statim.in.l.is cuius.nu.1.C.de his qui se defe.lib.10.fo.12.

Hæres non capax institutus,punitur pœna de qua hic, quando studiosè celat,fisco & fideicommissario.ibidem.nu.5.

4 Hæres quòd teneatur dare legatario instrumenta emptionis fundi legati.in.l.quæsitum.§.papinianus.nu.1.ff.de fun.instru.fo.81.

Hæres tabellionis,de rogatis ipsius tabellionis,an possit cõficere instrumenta?in authen.de tabellio.nu.9.fo.24.

8 Hæres quo iure petat se mitti in possessionem.in.l.edicto.§.sin autẽ aliquis.nu.6.C.de edic.diui.adri.tol.fo.36.

6 Hæres repręsentat personam defuncti pro ea parte, pro qua est hęres in.l.prætoria.§.1.ff.de prætor.stipu.nu.3.fo.104.

8 Hæres cui fuit transmissum ius deliberandi,per institutum, qui non adiuit prefertur substituto.in.l.cũ proponas.nu.4.C.de hære.instit.& quæ perso.hære.insti.non pos.fo.19.

2 Hæres pecuniam legatam sub conditione, quãdo poterit mutuare in.l.omnia.numero.3.ff.de rebus credi.fo.8.

8 Hæres restituẽs ante diẽ,quãdo possit à creditoribus cõueniri,sicut donans vel vendens.in.l.post mortem.nu.4.C.de fideicom. fol.44.

8 Hæres,hæredis,quòd habeat beneficium huius legis.in.l.edicto.§.sin autem aliquis,nu.11.C.de edic.diui.adri.tol.fo.36.

7 **Hæretici** hodiè sunt infames,& repellũtur a testimonio.in l.cunctos populos.nu.11.C.de sum.trini.fo.4.

Hęretici qua pœna puniantur.ibidem.numero.13.fo.5.

6 Hæretici & damnati in metallum,non capiunt legatum.in.l.variæ.ff.de iure fisci.nu.2.fo.228.

Hæretici dicuntur omnes,qui sunt extra fidem.& nõ sunt mẽbrum sanctę ecclesiæ.in authen.de priui.dot.mul.nu.1.fo.49.

Item qui non percipiunt sacramenta communionis.ibidem.&.nu.3.

Hæretici non possunt habere officia inter christianos.ibidem.nu.2.

7 Hæreticis quæ testimonia sint interdicta.in.l.quoniam.nu.1.C.de hęreti.& manichæis.fol.30.

3 Hæreticus quibus casibus possit esse testis.in.l.qui testamento.§.eũ qui.numero.3.ff.qui test.fa.pos.fo.100.

Hæreticus.quando admittatur in testem?remissiuè.in.§.si vero dicatur..numero.9.in authen.de testibus.fo.44.

3 Hæreticus qñ possit testari.in.l.cũ.l.nu.1.ff.qui testa.face.pos.fo.102.

3 **Hic** §.corrigitur in tutore,legitimo,& datiuo.in.l.quoties.§.sicut autem.nu.4.ff.de admini.& peri.tuto.fo.61.

3 Hic.§.an hodie sit correctus.in.l.tutor qui reper.§.si deponi.nu.1.ff.de admini.& peri.tuto.fo.61.

4 Hic.§.an hodie sit correctus.in.l.lex falcidia.§.ad municipum.numero.2.ff.ad legem fal.fo.132.

3 **Hoc edictum** habet locum quando quis confitetur se habere tab.nec assignat causam quare non debet exhibere.in.l.omnibus.nu.2.ff.queadmo.test.ape.fo.187.

1 Hoc edictũ põt concurrere cũ interdicto vnde vi, bonorũ raptorũ ꝙ vi aut clam,& cũ actione ꝙ metus causa. Et in quo subueniat.ibi.

3 Hoc ædictum pro quibus vltimis voluntatibus habeat locum.in.l.omnibus.numero.7.ff.quemadmo.test.ape.fo.187.

3 **Hodie** nihil est immutatũ de seruo pœne in his quę post sententiam reseruantur.in.l.si quis mihi.§.seruus fisci.numero.5.ff.de acqui.here.fo.174.

3 Hodie in studijs lombardię licitè legitur.in.l.sed & reprobari.§.amplius.numero.5.ff.de excu.tuto.fo.82.

Hodie per cõstitutionem de duo.rei.pro.in modo cõstituendi duos reos, nihil innouatur:sed in modo exigẽdi,sic.ibi.nu.3.fo.45.

7 Hodie constat,hodie agatur,quomodo intelligatur.in.l.cõpensatione.numero.8.C.de compensa.fo.167.

6 Hodie,§.chrysogonus est corrrectus per.l.ij.C.per quas personas nob.acqui.in hoc doct.communiter tenent contrarium.in.l.qui Romę pecuniam.§.chysogonus.ff.de verbo.obli.nu.7.fo.50.

6 Hodie an corrigatur vt ille qui est obligatus purè, possit opponere beneficium diuisionis conditione alterius pendente.in.l.ex duobus reis.ff.de duo.re.cõsti.numero.1.fol.60.

6 **Homicida** ꝙ non dicatur qui pręstat opem homicidio, licet puniatur de homicidio.licet dicatur homicida de iure cano.in.l.is qui opem.ff.de fur.nume.2.&.4.fo.123.

Homicidas quilibet põt capere,& alios malefactores fugientes.in.l.generali.nu.6.C.de decurioni. & eorum filijs.lib.10.fo.22.

1 Homicidiũ cõmitti in platea domi stans qui mãdat an puniat ex delicto vel ex mandato.in.l.ait prętor.§.quod autem. numero.2.ff.de seruo.corrup.fo.199.

8 Homicidium vim,& occupationem faciens vno tempore, nõ punit de quolibet, sed vnum est delictũ aggrauatum.in.l.quoniã.nu.1.C.ad legem.iuli.de vi publica.vel priua.fo.124

8 Homicidium,qui dicit se dolo nõ fecisse,punitur.nisi dolum probet non fuisse.in.l.frater.nu.1.C.ad legem.cor.de fal.fo.125.

6 Homicidium à duobus si factum est,num quilibet teneatur.in.l.qui seruo.§.si duo.ff.de furtis.numero.1.fo.124.

Homines sunt honorandi secundum virtutes.in.§.ordinationem.nu.1.in authen.de mona.fo.11.

Doctores iuuenes virtuosi,pręferũtur doctoribus antiquioribus viciosis.ibidem.

3 Homines ciuitatis possunt capi ob delictũ ciuitatis si superioris copia haberi nõ põt.in.l.pro herede.§.si qd tñ.n.3.ff.de acq.hęre.f.172.

7 Homines valde experti,magni aduocati,vel notarij experti deponentes super tenore instrumẽti,plenè probãt.in.l.sicut iniquum.numero.2.C.de fide instru.fo.155.

Homines quando possint capi pro debito.in.l.nemo.nume.10.& de exactoribus tribu.lib.10.fo.15.

Homines de vniuersitate,an admittantur ad testimonium.in.§.sancimus.nume.9.in authen.de testibus.fo.41.

6 Homines decem si pariter contra decem homines faciunt insultum, an dicantur plures insultus?in.l.pretor ait.§.si ad plures.ff.de sepul.viol.numero.4.fo.144.

1 Hominis cã oĩa cõstituta.in.l.omne ius.nu.1.ff.de statu hominũ.f.23.

4 Homo pro vt est genus,est quędã idea,seu imaginatio,quę nõ est in cõmercio nostro.in.l.meuius.§.duobus.nu.9.ff.de leg.secũdo.fo.39.

6 Homo liber productus in testem,an possit torqueri.in.l.ex libero.ff.de questionib.nu.1.fol.198.

2 Homo seipsum custodit,& in eo nõ datur tanta custodia.in.l.si vt certo.§.custodiam.nu.2.ff.comodati.fol.80.

Homo qui nõ facit decentia naturæ,nõ reputatur homo:sed bestia. in auth.de incest.nup.num.2.fo.15.

Homo satur,nõ ita bene discernit sicut ieiunus. in.§.nõ tamẽ.nu.2. in auth.de nup.fo.22.

5 Homo liber nõ põt à sciẽte possideri.in.l.cũ hęredes.§.itẽ quęro.nu.1.ff.de acquir. pos.fo.94.

7 **Honestas** etiã in hoĩbus,dicitur secũdũ mores ciuitatis.in l.testes.nu.2.C.de test.fo.153.

Honor quãdo daẽ alicui inuito,dicitur pœna.in.l.ne qs.nume.1.C.de decurio.& eorũ filijs.lib.x.fo.21.

Et honores,q prohibeãtur habere.in.l.eã qui.nu.8.C.de mulieri,& in quo loco &c.lib.x.fo.29.

Honor cũ administratione minoribus cõcedi non põt:sed sine sic.ibidem.nu.9.& .18.

Honor cũ administratiõe,mulierib⁹ nõ cõpetit:sed sine,sic.ibi.n.10.

Et quãdo cum admini stratione.ibi.

Honores habẽtes annexã dignitatẽ, nõ possunt indici,nisi ciuibus & incolis.ibi.nu.12.

Honoribus cõtinuãdis,illud quod maior ps facit nõ videẽ ab oĩbus factũ.in.§.audiẽt.nu.6.in auth.de defenso.ciuita.fo.17.

Hora diei,an apponi debet in instrumẽto?in.§.illud quoque. nu.4.in auẽ.qbus mo.nat.effi.leg.fo.32.

Hora diei,quo cõficitur.nõ ponitur in instrumẽto.in auth.vt ꝑpo.no.impe.nu.15. fo.52.

6 **Hospes** postq̃ posuit signa hospitij,teneẽ hospites recipere,nisi ex cã multitudinis vel alia.nu.15.fo.25.

6 Hospes qui intrauit hospitiũ,si mane dicit pecuniã sibi subtractã in hospitio:quãdo credatur sibi?& quod cõtra hospitẽ nõ iuratur. in.l.in eos.§.j.ff. furti.aduer.nau.cau.stab.nu.4.fo.132.

6 **Hospitari** nisi in casu aduenietis militię nõ teneẽ qs.in.l. in eos.§.j.ff.furti.aduer.nau.cau.stab.ibi.

1 Hospitari quis cogitur postq̃ incepit.in.l.ait ꝑtor.§.maxima.nu.1. ff.nau.cau.stab.fo.151.

6 Hospitat⁹ q dedit valisiã hospiti,& dicit aliqd subtractũ de valisia, an ei credaẽ?& de remedio.ĩ.l.ĩ eos.§.j.ff.fur.aduer.nau.cau.n.5.f.23.

5 Hospitiũ qui publicè cœpit tenere, obligatur hospitari.in.l.licitatio.nu.6.ff.de pub.& vectig.fo.54.

6 **Hostes** cuiuslibet ciuitatis pdũt ea q̃ sunt ciuilis iuris,et beneficia priuilegiorũ& statutorũ illius ciuitatis:sicut hostes populi roman.q̃ sunt iuris ciuilis Roma.in.l.hostes.ff.de cap.& postli.reuer.nu.1.fol.235.

1 **Humanum** est peccare diabolicũ pseuerare.in.l.Papinianus.§.meminisse.nu.2.ff.de inof.fo.161.

3 **Humilis** homo diciẽ quilibet dignitate carens.in.l.tutor,§. tutores quireper.nu.2.ff.de suspec.tuto.fo.73.

2 **Hypotheca** non tollitur nisi soluitur. in.l.rege.§.etiam si creditor.nu.1.ff.de pigno.fo.138.

6 Hypotheca priuati q̃ & quãdo ꝑferatur hypothecæ fisci.in.l.si his q.ff.de iure fisc.nu.1.fo.231.

Hypotheca specialis,ꝙ nõ pmittaẽ ĩ reb⁹ ecclĩæ:etiã necessitate imminẽte.in.§.si aũt creditor.nu.1.in auẽ.de nõ alie.aut pmu.fo.13.

7 Hypotheca tacita cõpetẽs mulieri in actiõe de dote,& priuilegiata. in.l.rẽ in ꝑsenti.§.& vt plenius.nu.7.C.de rei vxo.actio.fol.184.

2 Hypotheca tacita an de iure antiquo erat inducta pro legato.in.l. nõ est mirũ.nu.3.ff.de pigno.actio.fo.88.

1 Hypotheca cessa an videaẽ cessa psonalis.ĩ.l.si pi.res.n.3.ff.fa.er.f.195

8 Hypotheca tacita in rebus q̃sitis per hęredẽ nũ locũ habeat.in.l.assiduis.nu.8.C.qui potio.in pig.habe.fo.107.

5 Hypothecã tacitã nũ in actione protulelæ quis habeat?& an priuilegiũ qđ habet pupillus,trãseat ad suos?ꝙ sic.in.l.dabimusq̃.§.j.ff.de priui.cred.nu.1.&.2.fo.140.

6 Hypotheca. an possit cedi sine principali,& quis sit effectus?in.l. fideiussor obligari.nu.1.fo.71.

1 Hypothecaria,& pignoratitia qũo inter se,se habeant, in.l.omnẽ.§. tertij.nu.1.in prima consti.fo.4.

8 Hypothecaria agendo quãdo habeat necesse creditor probare rem fuisse in bonis debitoris,tẽpore obligationis, vel eũ tũc possedisse bonafide,& probare titulũ debitoris.in.l.cũ res.nu.2.&.5.C.si alie. res pig.da.sit.fo.104.

8 Hypothecaria nõ põt intẽtari,cõtra possessores bonorũ, anteq̃ sit actũ psonali.in.l.psecutorię.nu.2.C.de pigno.fo.103.

2 Hypothecaria cõuẽtus,debet possidere sicut in rei vẽdicatione.in.l. si fundus.§.in vendicatione.nu.1.ff.de pigno.fo.139.

Hypothecaria cõuentus,quod habeat facultatẽ,vel rem restituẽdi, vel debitũ soluendi.ibi.nu.2.

Et modũ habes & formã sententiãdi in hypothecaria.ibi.nu.3.

Et qualiter formeẽ libellus in hypothecaria peto te cõdẽnari ad restituendũ vel soluendũ debitũ,& an procedat.ibi.nu.4.

Et quãdo iudex in actione hypothecaria possit cõdemnare ad fructus.ibi.nu.5.

3 Hypothecaria intẽtata p mulierẽ in casu huius.l.ꝙ nõ sit de natura hypothecarię intẽtatę p alios.in.l.si cõstãte.nu.94.ff.sol.ma.fo.21.

2 Hypothecaria agenti,quod incũbat probare.in.l.rem alienã.nu.5.& 14.ff.de pig.acti.fo.89.& seq.

Hypothecaria,quãdo extinguaẽ rei peremptione.ibi.nu.7.

Hypothecaria quando quis possit conueniri pro iure possessionis. quòd habebat debitor in aliqua re.ibi.nu.8.

8 Hypothecaria cõtra possessores bonorũ si actũ fuerit, nõ cõuento prĩo reo principali,nec facta excussione valebit ꝓcessus,& sententia.in.l.persecutione.nu.8.C.de pign.fo.104.

7 Hypothecaria q̃to tpe tollaẽ.in.l.eos.nu.2.C.de vsuris.fo.170.

6 Hypothecaria est illa,q̃ debet cedi.in.l.fideiussoribus.ff.de fideiusso.& mãda.nu.2.fo.72.

4 Hypothecaria intentata ꝙ veniant etiã nomina debitorũ.in.l.pater. nu.5.ff.de dote præle.fo.77.

7 Hypothecaria,an possit cedi.remissiuè.incerti & indubi.nume. 4. C.de hære.vel acti.ven.fo.173.

7 Hypothecaria,& vendicatio,ꝓ eadem re diuersis respectibus cõpetunt.in.l.in rebus dotalibus.nu.2.C.de iur.do.fo.184.

8 Hypothecaria quãdo quęraẽ dño per procuratorẽ.in.l.solutũ.§.solutam.nu.5.ff.de pign.acti.fo.86.

5 Hypothecaria & quasi Seruiana,ꝙ sint idem.in.l.in Saluiano.ff. de Saluia.interdicto.fo.167.

2 Hypothecaria auocat nudã possessionẽ.in.l.si cũ vẽditor num.1.ff. de euicti.fo.148.

Libelli conclusio in hypothecaria.ibidem.

8 Hypothecaria qñ cõpetat,& quãdo cõdictio indebiti.in.l.scimus. §.& si præfatã.nu.4.C.de iur.de li.fo.33.

2 Hypothecaria q̃ daẽ secũdo,ꝙ sit eadẽ cũ ea quæ datur primo creditori.in.l.aristo.nu.7.ff.de pign.fo.141.

¶ De litera. I.

7 **Ictus** in le.Corn.inspiciẽ ad hoc,vt videamus,quẽ animũ habuit occidẽdi vel nõ,sed in.l.Aql.inspiciẽ vt videaẽ ex quo ictu mors sit secuta.ĩ.l.si in rixa.ff.ad.le. Corne.de sic.nu.2.fo.180.

6 Ictus fustiũ non infamat,nisi præcedat causa habilis ad infamãdum. in.l.infamẽ.ff.de pub.iudi.nu.2.fo.152.

6 Ictus fustiũ quãdo imponitur in defectũ pœnæ pecuniariæ,vel quia psona est leuis,diciẽ leuis culpa,& cõsequẽter leue delictũ.in.l.leuia. ff.de accusa.& inscrip.nu.10.fo.158.

6 **Idoneus** non dicitur litigiosus,nec qui stat in arce munitissima:sed qui est ad cõueniẽdũ facilis,vel legalis.in l.si quis stipulat.ff.de verb.obl.nu.1.fol.40.

1 **Ignem** & caminũ,qñ liceat facere in pariete nõ cõmuni. in.l. quidãlberus,nu.1.ff.de ser.vrb.prædi.fo.185.

Ignobiles & viles,qui dicunẽ,vt repellanẽ à testimonio?in §.sancimus.nu.5.in auẽ.de testi.fo.41.

Ignobiles acrius puniunẽ,quã nobiles.in auẽ.de incest.nup.n.3 .f.15.

4 Ignobilis & vilis qñ dicitur,dicitur cũ dedecore.in.l.ludo.§.si emãcipatus.ij.nu.1.de bon.pos.contratab.fo.166.

5 **Ignorans** licet nõ incipiat possidere,tñ retinet possessionẽ in.l.possideri.§.neratius.nu.1.ff.de acq.pos.f.83.

1 Ignorãs & abñs põt iudex delegari.ĩ.l.cũ furiosus.n.3.ff.de iu.f.156.

2 Ignorãs mandatũ reuocatũ,& soluẽs ꝙ liberatur & quãdo.in.l.eius qui.nu.7.&.11.ff.de reb.credi.fo.22.

6 Ignorans morã se purgare posse si soluit pœnam vel interesse, non põt solutũ repetere.in.l.si insulã.ff.de verb.obl.nu.8.fo.33.

Ignorãs nõ puniẽ.in.l.generali.nu.7.C.de tabula.scribis.lib.x.fo.31.

Ignorans an puniatur? & qua pœna.remissiuè.in.l. seruos.nu.1.C. de agri.& censi.lib.xj.fo.45.

3 Ignorans etiã si sit cõiunctus an habeatur pro contradicente.remissiuè.in.l.si verò.nu.1.ff.sol.mat.fo.33.

3 Ignorantia citationis facit,ne quis dicatur cõtumax.in.l.scire oportet.§.scire.nu.2.

1 Ignorã.q̃ puniri debeat.ĩ.l.lex est cõe.n. 2.ff.de legi.& senat.fo.15.

4 Ignorãtia iuris quo ad fructus,an cõstituat quẽ in mala fide:quod nõ.in.l.hæredẽ.nu.2.ff.de his quib.vt indig.fo.113.

Ignorãtia probatur,eoipso ꝙ contrarium nõ probatur.in.l.super. nu.1.C.qui milita.pos.vel nõ.lib.xij.fo.61.

4 Ignorãtia iuris qñ impediat aditionem hæreditatis.in.l.multũ.nu.1. ff.de condi.& demon.fo.121.

2 Ignorã.legũ ꝙ sit lata culpa.ĩ.l.qđ nerua.nu.7.ff.depo.vł cõtra.f.105

2 Ignorãtia ꝙ ꝑsumaẽ in hr̃dib⁹ suis,& necessarijs cõtẽtorũ in instr̃o, secus in extraneis,& ibi de rõne.in.l.eius rei.nu.29.ff.de reb.cre.f.23.

2 Ignorãtia facti præsumitur in pupillo & minore.in.l.si quis paterfa. nu.4.ff.ad senatuscon.macedo.fo.95.

7 Ignorantia excusat à delictis,in quibus verus dolus requiriẽ.in.l.diuus.ff.ad leg.Corne.de fal.nu.3.fo.183.

6 Ignorātia q maximè præsumatur in muliere & minore in matrimonio.in.l.si adulterium.ff.ad leg.iul.de adul.& stup.nu.10.fo.176.

6 Ignoranti nō parcitur in delicto leg.Cor.de fal.in.l.diuus.ff.ad leg. Cornel.de fal.nu.1.fo.185.

6 Ignorantia in facto alieno est tolerabilis:in proprio non.in.l.vsucapio.nume.2.ff.pro suo.fo.115.

6 Ignorantia q probetur eo ipso quòd contrarium non probatur; vel per iuramentum.in.l.si cui.ff.accus.& inscrip.nu.2 fol.159.

6 Ignorantia in facto proprio,quòd admittitur, quando tractatur de damno vitando.in l.cum is.nu.1.ff.de condi.indebi.fol.56.

7 Ignorantia iuris naturalis non excusat.in.l. venia edicti.nu.2.C.de in ius.vocā.fol.49.

7 Ignorantia iuris,quando noceat in damnis vitandis.in.l.cum te.non solum.nu.1.C.de his quæ vi metusue causa gest.sunt.fol.89.

7 Ignorantia iuris facilius præsumitur, in muliere quàm in maribus. in.l.ne passim.nu.1.C.de iur.& facti igno.fo.36.

6 Ignorantia in dubio,quòd præsumatur in iudice ordinario propter multiplicitatē factorū.in.l.quod iussit.nu.22.ff.de re.iudica.fol.121.

6 Ignorantia in facto proprio præsumitur, quādo factū est de multū longinquo, vel valde intricatum.in.l.si quis delegauerit.nu.2.ff.de noua.& delega.fo.84.

6 Ignorantia excusat aliquem à pœna,sed an conseruet ius alicui, est dubium.in.l.Labeo.ff.si quis testa.lib.iuss.esse fue.nu.2.fo.132.

6 Ignorantia in delictis ad commodum ignorantis allegari potest: nō ad incommodum.in.l.inter omnes.§.j.ff.de furtis.nu.1.&.4.fol.125.

7 Ignorantia iusta excusat quem à condemnatione expensarum.in authen.generaliter.nu.2.C.de epis.& cleri.fo.29.

3 Ignorātia conditionis euentus quādo impediat aditionē.in.l.si quis extra.§.sciendum est.nu.1.ff.de acqui.hære.fol.173.

6 Ignorantia iuris & non facti,an hoc casu toleretur.in.l.qui satisdare. ff.de fideiusso.& mandat.nu.8.fol.69.

1 Ignorantiā allegare quando liceat.in.l.genero.nume.2.ff.de ijs qui not.infa.fo.100.

Ignorantiam legis nouæ post tempus publicationis statutum, quis allegare non potest in authen.vt facta no.cōsti.numero.5.fo.30.

7 Ignorare leges est lata culpa.in.l.leges.nu.1.C.de legibus & consti.prin.fol.33.

Et ignorare illud quod omnes scire debet est lata culpa.ibi.nu.2.

5 Ignoro me tibi debere,& cessas petere non sum nec bonæ nec malæ fidis,tū pscribo.in.l.sequit.§.si viā.nu.3.ff.de vsusca.& vsurpa.f.99.

3 Illata & inuecta per minorē.in re conducta q tacitè non obligentur.in.l.si constante.nu.75.ff.solu.mat.fo.20.

1 Illatio non fit ex separatis.in.l.papinianus.nume.2.ff.de mino.xxv. annis.fol.135.

5 Illicite ædificium in publico nō pōt refici.l.pretor ait.§.si qs id quod in publico.ff.ne qd in loco publico.n.1.f.149.

Illicitum non debet fieri pretextu liciti.in.l.id ab vna.numero.8.C. de annonis & tribu.lib.10.fo.14.

6 Illiterati non dicunt aduocati,nec sunt aduocati.in.l.preses. §.aduocatos.ff.de va.& extraor.cog.nu.1.fo.251.

Et aduocatus vt quis sit,debet stetisse per quinq; annos:& doctor debet iurare ipsum peritum.ibidem.

Et aduocatus in causa principali q non sit aduocatus in causa appellationis.ibidem.numero.2.

Et aduocatus nō dicitur,qui introducit iura coram arbitratore.nu.5.

Illiteratus iudex,qualiter formet sententiam?in authenti.de iudicibus.nu.5.fo.36.

Illiteratus pōt esse potestas, & rector ciuitatis.in.l.expertes.nu.1. C.de decurionibus & eorum filijs.lib.10.fo.19.

1 Immissum in re communi,etiam à socio possum propria authoritate tollere & destruere sicut immissum in re propria.in.l.sed si inter.nu.2.ff.de serui.verba.pdi.fol.185.

5 Immittere aliquid possum in ripa,quæ est cōtra me ab alia parte fluminis,licet inter prediū vicini,& ripam sit via media.l.quo minus.ff. de fluminib.numero.16.fo.150.

7 Imo dictio,quādo correctiuè, & quando implicatiuè ponatur in.l.hæc quæ necessario.nu.17.C.de nouo codi.facie.fo.3.

Immobilia ciuitatis non recognoscentis superiorē alienari possunt,cum authoritate eius consilij.in.l.si qua hære.numero.2.C.de vendē.rebus ciuita.lib.xj.fo.41.

3 Immobilia data in dotem solu.matrimo.an statim restituantur.in.l. diuortio.§.interdum.nu.1.ff.solu.ma.fo.10.

3 Immobilia statim restituunt sed mobilia nō,& quæ sit ratio.ibi.nu.2.

7 Immobilia minoris,etiam ex causa dotis nō alienantur sine decreto. in.l.predia.nu.1.C.de predijs mino.&c.fo.195.

7 Immobilia minoris ob famem,cū decreto alienantur.in.l.si quidem. numero.3.C.de predijs & alijs rebus.mino.fo.195.

Immunis à muneribus si aliqua sponte soluit,non obligatur ad munera alterius generis.in.l.nunquàm. nu.5.C.de agrico.& censi.lib.xj.fol.43.

6 Immunitas ab oībus muneribus & honoribus etiā realibus pōt cōcedi p principē,vel p legē.in.l.hi qui.ff.de iure immu.nu.1.fo.246.

3 Immunitas generalis ad q extedatur?in.l.spadonē.§.q accepit.nu.1. ff.de excu.tut.fo.85.

6 Immunitas in dubio videt cōcedi rebus,& nō personæ.in.l. forma.§. quanquā.ff.de censi.nu.1.fo.253.

6 Immunitas qualr cōcedi debeat?i.l.hi q.ff.de īmu.iure.n.4.f.246.

3 Immunitas cōcessa patri & filijs an filij eā habebunt patre viuēte.in l.Gallus.§.qdā recte.nu.11.ff.de lib.& posth.fo.109.

Immunitas nō tribuit excusationē ab actu,qui breuiter expedit.in l.decurio.nu.1.C.de decurioni.lib.x.fo.21.

3 Immunitas aliquando cōceditur propter nobilitatē.in.l.nō tantū.§. illiensibus.nu.1.ff.de excu.tut.fo.85.

Immunitas q datur fugienti ad eccl'iam,vt in ecclesia capi nō possit an extendat intra muros ecclesiæ?intra tū eius cōfines?in.§.sed neq; nu.5.in aut.de māda.princ.fo.18.

Immunitas à muneribus cōcessa,nō porrigit ad munera habētia dignitatē annexā.in.l.eā q.nu.13.C.de mulie.& in quo loco.lib.x.f.29.

Immunitas simpliciter cōcessa nō refertur ad patrimonialia.in.l.q diuinitatē.nu.1.C.de muneribus patrimoni.lib.x.fo.26.

Immunitas si cōcedatur à collectis,nō cēsetur cōcessa ab his q imponūtur necessitatis causa.in.l.quoties.nu.8.C.vt nemini liceat in emptio.specie se excusare.lib.x.fo.18.

Immunitas cōcessa officio,quādo duret:etiā officio finito.in.l. vniuersi.nu.3.C.de lega.lib.x.fo.30.

7 Immunitas à muneribus quādo extendatur.in.l.placet.nu.60.C.de sacrosan.eccle.fol.16.

Immunitas cōcessa à muneribus,nō porrigit ad ordinaria.in.l.muneris,nu.2.C.de vocatio.publi.muneris .lib.x.fo.26.

Immunitas cōcessa à collectis,an extēdatur ad impositas tpe guerræ in rub.de superindicto.nu.2.lib.x.fo.14.

Immunitas denotat priuilegium,nō pœnam.in .l. nec infames.nu.1. C.de decurio.& eorū filijs.lib.x.fo.19.

Immutatum hodie nihil est in profectitijs per iura noua.in aut.de hęre.ab intest.nu.7.fo.53.

3 Immutatū hodie q sit in profectitijs,& quod in aduētitijs.in.l.si qs mihi.§.iussum.nu.2.ff.de acqui.hære.fo.174.

4 Immutatum qd sit hodie in materia duorū reorū.in.l.liberationem. §.nūc de effectu.nu.7.ff.de lib.lega.fo.97.

6 Imparitas q nō pōt reduci ad paritatē vitiat constō.duorū reorū.in.l.si titius & seius.ff.de ver.ob.n.3.f.11.

7 Impediens familiā capere malefactorē,tenetur leg.Iul.de vi.in.l.in furti.§.j.ff.de fur.nu.5.fo.126.

3 Impediens aliquē volentem testari de nouo,an incidat in hoc edictum.in.l.virū.nu.9.ff.si quis ali.test.proh.fo.197.

1 Impediēs testem ne veniat ad testificandū,tenet parti læsæ ad interesse actione de dolo.in.l.si filius.nu.2.ff.de dolo malo.fo.131.

Impediens equos currentes ad brauiū,puniūtur.in.l.nemo.nu.1.C. de specta.et sceni.& leno.lib.xj.fo.42.

6 Impedimēta quæ tollūt iam cōtracta,an impediāt cōtrahēda?in.l.inter stipulan.§.sacrā rem.ff.de verb.ob.nu.1.fo.32.

Impedimētū coit⁹ in matrimonio psumit supuenisse post matrimoniū cōtractū.in.§.distrahat.nu.5.in aut.de nuptijs.fo.20.

Impedimentum superueniēs ex parte mulieris,quādo dirimat matrimonium.ibidem.nu.6.

Triennium de quo hic quādo incipiat currere.ibi.

1 Impedimentū et casus supueniēs,qualiter probet.in.l.nō exigemus. §.quod diximus.nu.1.ff.si quis cau.fo.68.

Et qualiter probare debeat ille qui dicit in mari fuisse tēpestatē taliter q in termino venire nō potuit.ibidem.

6 Impedimētū iustū cōtingēs in personā procuratoris, quādo habeat excusare dām.i.l.cū filius.§.i hac stipulatiōe.ff.de ver.ob.n.6.f.22.

5 Impedimētum ex parte actoris vel rei,vel iudicis,facit q tempora vtilia nō currāt.in.l.quia tractatus.ff.de diuer.& tēp.pscri.n.1.f.175.

Impedimētū ex parte rei vel iudicis,qualiter probetur.ibi.nu.5.

6 Impedimentū proximū quādo cessat requiritur rem extare.in.l.cū quis.§.qui hoīem.ff.de solu.& libe.nu.1.fo.91.

6 Impedimē.itineris qualr fit,pbādū?i.l.impa.ff.de ap.et re.n.1.f.220.

Impedimento per vnā diem,an detur annus integer?remissiuè.in authē.de his qui ingre.ad appel.nu.17.fo.28.

3 Impedito aliquid implere succurritur.in.l.si quis in graui.§.eleganter.nu.3.ff.ad senatuscō.Sylla.fo.194.

3 Impeditus adire,facto alterius hæreditatē nō aditā decedēs trāsmittit.in.l.ventre.nu.9.ff.de acqui.hære.fo.181.

3 Impensa facta in curādo seruū,q dicat necessaria.in.l.diuortio.§.impēdia.nu.1.ff.sol.ma.fo.10.

3 Impensa facta in curādo equū accōmodatum,quòd nō reputatur,si fuit modica.ibi.nu.2.

3 Impensa nō deducetur de fructibus secūdi anni,si pro cultura agri plus sit impensum quàm fuerit perceptum.ibi.nu.3.

Impensa fune

4 Impensa funeris & monumēti necessaria facta ab hærede, vt æs alienū, detrahit.in.l.lex fal.§.de impēsa.nu.1.ff.ad .l.fal.fo.133.

3 Impensas an teneatur facere maritus.in.l.quoddicitur.j.num.8.ff.de impen.in reb.dot.fac.fol.35.

7 Impensæ necessariæ, quādo minuāt dotē.in.l.rem in præsenti.§.sed nec impensas.nu.13.C.de rei vxo.actio.fo.185.

3 Impensæ quæ fiunt in quærendis lapidibus ꝙ debeāt restitui.in.l. diuortio.nu.1.ff.sol.mat.fo.10.

5 Impēsæ necessariæ in peti.hæredi.vel rei vēdica.dicunt qn̄ sūt ex pte rei.in.l.impēsarū.§.necessariæ.nu.4.ff.de impē.in reb.dota.fac.f.34

3 Impensæ factæ circa fundū dotalē, quādo minuāt ipm fundum?in.l. quod dicitur.j.nu.1.ff.de impē.in reb.dot.fac.fo.35.

Imperator nō dicit ante coronationē, sed rex romanorū. in ru.pria cōstitutio.nu.5.fo.3.

4 Imperator in priuilegijs legitimatiōis excipit filios illustriū.in.l.ex facto.§.si quis roga.nu.1.ff.ad senatuscō.fo.147.

4 Imperator concedēs iurisditionē in quodā castro, in dubio intelligit facta cōcessio castro.in.l.pater filię.nu.9.ff.de serui.lega.fo.75.

1 Imperator facit æquitatē nō scriptam, iudex inferior scriptam.in.l. vbicūqꝫ.nu.10.ff.de inter.actio.fo.198.

1 Imperator an debeat esse Christianus vt habeat iurisditionem tēporalem.nu.1.in rub. de iusti.& iure.fol.5.

5 Imperator quod sit domin⁹ totius orbis.in.l.si duas.§.grāmatici.nu. 2.ff.de excu.tuto.fo.81.

5 Imperator nōdū coronatus an possit priuilegia cōcedere.in.l.sed & reprobari.nu.7.ff.de excu.tut.fo.82.

7 Imperator solus potest legem cōdere & interpretari.in.l.si imperialis.nu.2.C.de legi.& constitu.prin.fo.34.

1 Imperator vel princeps potest delegare causam meri imperij.in.l. quęcūque.nu.9.ff.de officio eius cui.fo.45.

Imperator donat ecclesiæ sine insinuatione.sed priuatus nō.in.§.siminus.nu.3.in aut.de nō alie.aut permu.fol.12.

Imperium & sacerdotiū æquiparantur:& in quibus differāt.remissiuè.ad glo.ibi.nu.4.

7 Imperator pōt producere actiones absqꝫ aliqua obligatione.in.l.cū quis ius ignorās.nu.23.C.de iur.& fac.igno.fo.38.

Imperator sacras regulas pro legibus obseruat.in aut.de ecclesiast.titu.nu.1.fo.56.

5 Imperator olim eligebat magistratus in vrbe, hodie papa.in.l. Quidā cōsulebāt.ff.de re iudi.nu.1.fol.129.

7 Imperator Federicus, quòd fuerit destructus per hanc auth.in auth. si verò.nu.1.C.de episco.& cleri.fol.30.

1 Imperator an sit dn̄s rerū pticulariū.in.§.omnē.n.3.in.j.cōsti.fo.3.

1 Imperator an possit rem meā alteri dare?ibi.nu.4.

1 Impator mihi auferre dn̄iū rei meę quādo p rescriptū possit.ibi.n.6.

1 Imperator est dominus totius mundi in vniuerso.in.l.post actiones §.per hāc.ij.nume.1.ff.de rei vendi.fo.172.

7 Imperator quādo dat dignitatē videtur dispensare de omni infamia in.l.imperialis.§.præsenti.nu.1.&.4.C.de nuptijs.fol.180.

7 Imperator non est consulēdus super facto.in.l.ipse dispice.la.ij.nu.1. C.de eden.fo.43.

Imperator solo verbo doctorem creat.in.l.si vt proponitis.nu.29. de dignitatibus.lib.xij.fo.53.

Imperator, ratione officij pōt dici sempiternus.l.primice.num.1.C. de fabricensibus.lib.xj.fol.37.

Imperator pōt vnire duas prouincias simul, & idem salariū debetur in.§.illud aut.nu.1.in aut.vt iudi.sine quoquo suffra.fo.14.

6 Imperator. Senatus Papa, ac collegiū Cardinaliū vacāte pastore dispēsat super infamia.in.l.infamē.ff.de pub.iud.nu.13.fo.152.

3 Imperator quod statuit ex certa sciētia non debet in dubiū reuocari.in.l.cōficiūtur.nu.3.ff.de iure codicil.fo.199.

3 Imperator nō efficit imperator nisi suscepta infula.in.l.ex eo tēpore.nu.2.ff.de mili.testa.fo.165.

8 Imperator habet omnia iura in scrinio sui pectoris.in.l.omniū.nu.2. C.de testa.& quemadmo.testa.ordi.fo.17.

2 Imperator an possit legitimare in terris ecclesiæ.in.l.qui in ꝓuincia. §.diui.ff.de ritu nup.fo.155.

8 Imperator malè quærenti benigne respōdet.in.l. precibus.C.de im pub.& alijs substi.fol.23.

6 Imperator rescribēs vni psidi, videt oībus rescribere.in.l.relegatorū. §.interdicere.ff.de interdi.& releg.nu.3.

7 Impe.pōt donare ī imensū.ī.l.vt iter diuinū.n.11.C.de sa.san.ec.f.27.

7 Imperator Federi.approbat opinio.Marti.in aut.sacramen.nume.5. C.si aduer.vendi.fo.96.

6 Imperatorē nō esse dominū & monarchā totius mūdi negās, esset fortè hæreticus.in.l.hostes.ff.de ca.& postli.reuer.nu.7.fo.235.

Imperatori nō cōuenit auferre qđ cōcessit.in aut.de refere.n.1.fo.15.

8 Imperatorū cōsiliū sequi nō debemus si videtur nobis, quòd non sit bene latū.in.l.nemo iudex.nu.1.C.de sentē.& interloc.om.iudi.f.70.

1 **Imperitia** ꝙ referat ad imperitiā cuiuslibet artis.in.l.si p errorē.nu.2.ff.de iuris.om.iud.fo.53.

Imperiti literarū an possint esse iudices?quod sic, etiam delegati.ibi. nu.4.&.7.fo.36.

Imperitus causarum, nō pōt esse iudex delegatus.in auth.de iudici. nu.1.fo.36.

Imperium quod ab ecclesia dependeat.in aut.qūo opor. epis.nu.2.fo.11.

Imperiū an procedat electione? vel successione. remissiuè.

Item regna vnde processerint.ibi.nu.5.&.6.

Item quis coronat reges.ibi.

6 Impiū ꝙ depēdeat ab eccle.in.l.diui seuer⁹.§.j.ff.de reqr.re.n.4.f.192

1 Imperiū simpliciter sumptū est iurisditio q̄ officio iudicis nobilis expeditur.in.l.imperium.nu.5.ff.de iurisdi.om.iud.fo.49.

1 Imperiū quare dicat merū, & qđ sit merū imperium.ibi.nu.6.

1 Imperium mistum est iurisditio quę officio iudicis nobili ex peditur priuatā vtilitatem respiciens.ibi.nu.15.

1 Imperitia ꝙ referat ad imperitiā cuiuslibet artis.in.l.si p errorē.nu. 1.ff.de iurisd.om.iudi.fo.53.

Imperito electo super vulneribus.an sint mortalia, vel cicatrix remansura, an sit inhærendum?in.l.quoties.nu.2. C.de ponderatori. & auri illatio.lib.x.fo.32.

Dicto vnius præpositi à cōmuni, statur.ibi.

Idem, si eligitur de partium consensu.ibi.

2 **Impersonalis** quādo vitiat stipulationē.in.l.si ego.§. labeo.nu.1.ff.de reb.cred.fo.23.

Impersonalitas vitiat obligationē:& quādo nō?in.§.ad hoc.numer. 1.in auth.vt cum de appel.cog.fo.52.

6 Impersonalitas quādo vitiet stipulationē?in.l.si quis cū aliter.§.si qs ita.ff.de ver.ob.nu.5.fo.17.

3 Impersonalitas quando vitiat dispositionem.in.l.qui testatur.nu.1. ff.de hære.insti.fo.121.

1 **Impetrans** vt quilibet de ciuitate det sibi vnū grossum nō poterit cogi vt alijs soluat grossum.ī.l.si is pro quo.§.quod autē.nu.3.ff.quod quisque iur.fo.55.

1 Impetrās ius iniquū, nō tenet hoc ædicto vltraqꝫ impetratio se extēdit.in.l.si qs iniquū.§.hęc pœna.nu.1.ff.quod quisque iur.fo.55.

1 Impetrās pro alio ius iniquū, si nō habuit mādatū vel ratihabitio nō sit sequuta, tenetur hoc ædicto.in.l.si quis iniquum.§.si procurator. nu.5.ff.quod quisque iur.fo.55.

Impetrare est cum effectu obtinere:non sic petere.in auth.de referenda.nu.2.fo.15.

Impetrare, & obtinere, idem est.in.§.sit tibi quoque.nu.3.in aut. de manda.princi.fo.17.

Impetratio veniæ ætatis, quādo fieri possit per procuratorē?in.§.si vero.nu.3.in auth.quib.mod.natu.effi.sui.fol.40.

6 Impetratione iuris iniqui quādo tollatur naturalis & ciuilis, vt fideiussor non cōueniatur.in.l.vbicūqꝫ.ff.de fideius.& manda.n.9.f.29.

7 **Implendi** alterius gratia, cū quid efficitur, nō agitur ex implente:sed ex impleto.in.l.explacito.nu.4.et.11. C.de rer.permu.fo.176.

2 Implens cōditionē, quādo videatur adire.in.l.si ob rem.num.2.ff.de cōdi.cau.da.& cau.nō secu.fo.41.

Impositioni & solutioni collectarū nō pscribit.in.l.nullus.nu.1.C.de decu.& eorū filijs.lib.x.f.20.

5 **Impossibile** secundum naturam est impossibile secundum artem.ibi.nu.22.

3 Impossibile de iure dicitur, quod est cōtra bonos mores.in.l.sub impossibili.nu.5.ff.de cōdi.insti.fo.159.

6 Impossibile est quod fieri pōt impedimēto iuris, vel naturæ.in.l.cōtinuus.§.illud inspiciēdū.ff.de ver.obl.nu.2.fo.55.

Et difficile, quod propter impedimentū personę nō potest fieri.ibi.

3 Impossibile dicitur quod cōcedi de iure nō pōt.in.l.si duas.§.grāma. nu.10.ff.de excu.tut.fo.82.

6 Impossibile etiā reputat id qđ obtineri nō pōt, nisi p ciuitatē fiat noua lex.in.l.cōtinuus.§.cū quis sub hac cōditiōe.ff.de ver.ob.n.5.f.56

4 Impossibile reputat qđ non potest expediri sine principis licētia.in l.idē Iulianus.§.constat.nu.2.ff.de leg.j.fo.13.

6 Impossibilias est, qn̄ id qđ est impossibile, per vnū tantū est explicādum.in.l.continuus.§.cū quis sub conditio.ff.de ver.ob.nu.2.fo.56.

6 Impossibilitas superueniens excusat à pœna.in.l.si homo mortuus. ff.de ver.sig.nu.1.fo.25.

3 Impossibilitas naturæ qn̄ vitiet contractum.in.l.sub impossibili. nu.3.ff.de cōd.insti.fo.159.

3 Impossibilitas naturæ quādo vitiet cōtractum.ibi.nu.4.

Impossibilitas de iure quādo vitiet dispositionē.ibi.nu.5.

3 Impossibilitas rōne pplexitatis qn̄ habeat vitiare.ibi.nu.6.

3 Impossibilitas de facto quādo habeat vitiare dispositionē.ibi.n.7.

4 Impossibilitas si est adiecta grauato:an vitiet dispositio.remis.in.l. si mihi.§.si quis seruos.nu.3.ff.de leg.j.fol.8.

3 Impossibilitatis q̄tuor sūt spēs.ī.l.sub ipossibi.n.2.ff.de cōd.īd.f.159

3 Improbare nō debet aliquis factū eius ex cuius persona lucrum sentit.in.l.si cum dotē.§.si pater.nu.1.ff.sol.mat.fo.15.

Impubes & infans non citant realiter pro debito.in.l.nec impuberes.nu.1.ff.de in ius voc.fo.58.

7 Impubes proximus pubertati obligatur iuramento in authen.sacram. numero.9.C.si aduer.vendi.fo.96.

2 Impubes non admittitur ad testimonium.in.l.testium.§.lege iulia. numero.1.ff.de testibus.fo.153.

3 Impubes quando possit testificari factus pubes de eo quòd vidit in pupillari ętate.in.l.ad testiũ.§.cõditione.nu.5.ff.q test.fa.pos.fo.101.

5 Impubes doli capax non tenetur de delicto in non faciendo.in.l.cũ aliter.§.impubes.nu.1.ff.ad sena.Sylla.fo.193.

Et an minor.xxij.annis examinat⁹,ĩ criminali faciat indiciũ.ibi.n.2.

5 Impubes põt esse miles.ĩ.l.morib⁹.nu.13.ff.de vul.& pup.sub.f.140.

5 Impubes doli capax potest exhęredari.ibi.nu.19.

7 Impubes si ingrediatur monasterium,quòd ingressus non teneat.in authen.ingressi.nu.16.C.de sacrosanc.eccle.fo.19.

1 Impubes arrogatus decedens,an possit habere hęredem abintestato. in.l.si arrogator.nume.13.&.17.ff.de adop.fo.28.

1 Impubes arrogatus quo iure petat quartã de qua hic.ibi.nu.14.

1 Impubes arrogatus decedens, an possit habere hæredem ex testamento,vel ab intestato simul.ibi.nu.20.fo.29.

1 Impubes arrogatus an possit decedere cũ duabus tabulis patris naturalis & arrogatoris.ibidem.numero.21.fol.29.

1 Impubes factus monachus,& decedens in pupillari ætate substitutus admittitur.ibidem.numero.24.fo.29.

1 Impubes arrogatus si solus instituatur,& grauatus de restituendo, ꝙ non detrahit duas quartas.ibidem.nume.25.fo.29.

1 Impuberi arrogato,quo iure bona restituantur,mortuo arrogatore. in.l.si arrogator.nu.12.ff.de adop.fo.28.

1 Impuberi possunt fieri codicilli.ibidem.nume.24.fo.29.

3 Impuberi an detur curator in testamento?remissiuè.in.l.& ne.nume ro.4.ff.de confir.tuto.fo.52.

3 Impuberi militi in alteri⁹ ptãte recasuro nõ põt substitui pupillariter nisi testór esset miles.ĩ.l.morib⁹.n.13.ff.de vul.& pup.sub.f.140.

3 Impuberi exheredato potest pupillariter substitui.in.l.moribus.nu mero.19.ff.de vul.& pupil.fo.140.

8 Impuberes cęduntur ferula,ad inquirendum,non ad puniendũ.in.l. talis.nu.2.C.de his quib.vt indig.fo.39.

Et impubes in maleficijs examinatus facit indiciũ.ibi.numero.3.

7 Impugnantes rescripta prĩcipis qualiter puniant.ĩ.l.q ex relationib⁹.n.2.C.de leg.& cõst.f.32.

4 Impugnans instrumentũ,an & quãdo possit ex eo fundare intentionem suam.in.l.post legatũ.nu.6.ff.de his quibus vt indig.fol.111.

4 Imputari quãdo dicat, & quãdo nõ.in.l.lex falcidia.§.itẽ si ita.nume.4.ff.ad legẽ falci.fo.132.

3 Imputatur in portionẽ hæreditariã,illud quod habet qs iure accrescendi.in.l.si in testamento.nu.1.ff.de vulg.& pupil.substi.fo.142.

4 In quando faciat modũ,vel cõditionẽ.in.l.quibus diebus.§.termilius.nu.11.ff.de conditio.& demonstratio.fo.124.

6 In,ponitur pro iuxta,causa euitãdæ cõtrarietatis.in.l.si statuta.ff.de iniur.& famo.libel.numero.1.fo.143.

6 In bonis & ex bonis esse,diuersa sunt remissiuè.in.l.prętor.§.in hac actione.ff.vi bono rap.nu.2.fol.135.

6 Incantator non dicit medicus,nec salariũ sibi constituit officio iudicis.in.l.pręses.ff.de var.& extraordi.cog.numero.3.fo.251.

Incedere per viã publicã & rectã, ꝙ qs tenet.ĩ.l.pręsidib⁹. nu.1.C.de cursu.pu.& anga.& par.lib.12.fol.67.

1 Incendiarius qua pœna plectatur.in.l.apud.nu.5.ff.de officio pręfec.vigil.fo.36.

1 Incẽdia sępi⁹ fiũt culpa habitãtiũ.ĩ.l.apud.n.1.ff.de offi.pfe.vigi.f.36.

8 Incapax quando non capit ex defectu testatoris, ad quẽ hæreditas deueniat.in.l.hęreditas.numero.2.C.de his quib.vt indig.fo.38.

8 Incenti dicuntur,qui non habent certam quantitatẽ, vel naturam respectu sui vel adiuncti.in.l.j.nu.5.C.de sen. quæ pro eo quod interest.fo.73.

6 Incertitudo si apparet post sententiã,qs possit eã declarare.in.l.inter stipulãtem.§.si stichum.stipulatus.ff.de ver.obli.nu.11.fo.35.

4 Incertitudo quæ venit certificanda ex aliquo futuro euẽtu non vitiat legatum.in.l.si quis ita.nu.3.ff.de reb.dub.fo.107.

5 Incertitudo,quæ toleratur in sententia,toleratur & in cõfessione.in l.certum.ff.de confessis.nu.1.fo.132.

Et sentẽtia sicut in alternatiua potest ferri certa,ita in cõfessione.ibi.

4 Incertitudo psonæ legatarij procedens ex euentu,casus in quẽ confertur legatum,vel ex prolatione defuncti vitiat legatum nõ tamen ademptio.in.l.si ita fuerit.nu.1.ff.de rebus dubijs.fo.106.

4 Incertitudo reddit onus inutile,quemadmodũ reddit legatum.in.l. titia cum.§.lucius.ij.nu.2.ff.de lega.secundo.fol.34.

5 Incertitudo rerum,& personarum vitiat legatum.in.l.cum ex pluribus.numero.1.ff.de manu.testa.fo.76.

4 Incertitudo quæ venit certificanda ex futuro euentu.nõ vitiat legatum.in.l.si seruus.§.huiusmodi.nu.1.ff.de lega.primo.fol.26.

4 Incertitudo circa res hæreditarias non vitiat dispositionem.in.l.qui duos.numero.2.ff.de rebus.dub.fol.105.

4 Incertitudo qñ vitiet legatũ.ĩ.l.qdã relegat⁹.n.1.ff.de reb.dub.f.104.

4 Incertitudo personarum vitiat ademptionẽ.sicut legatũ.in.l.si quis ita.§.si quis duobus.nu.1.ff.de adimen.lega.fol.101.

8 Incertitudo,seu varietas inter plures, quando sorte dirimatur.in.l.si duobus.nu.1.C.communia delega.fo.47.

6 Incertitudo vitiat stipulationem,nisi ex cõiecturis probabilibus declaretur.in.l.tritium dare.ff.de ver.obli.nu.1.fol.37.

2 Incertum ęstimatur secundũ quòd euenire solebat.in.l.si iactum.nume.1.ff.de actio.emp.fol.122.

8 Incidens in legẽ nõ gaudet bñficio legis.ĩ.l.scimus.§.sin vero post quàm.nu.3.C.de iur.delibe.fo.34.

3 Incidẽs examinatur corã iudice causę principalis.in.l.titia.nume.4. ff.sol.matri.fo.26.

5 Incitatio facta,vt quis faciat id,ad quod non faciendum de iure tenetur,operatur:vt incitans teneatur de mãdato.& remissiuè.in.l.nõ solũ.§.morte.nu.63.ff.de no.ope.nun.f.20.

Incola quis efficitur,vbi habet maiorem partem fortunarum suarum.in.l.ciues quidem.nume.9.C.de incolis,& vbi quis domici.lib.10.fol.25.

Item vbi quis constituit sedem suam.ibi.

6 Incola ꝙ teneat ad collectã ꝓ debito cõtracto ĩ cõmunitate ante,ꝙ ibi cõtraheret ĩcolatũ.ĩ.l.incola.ff.ad municip.& de inco.n.4.f.242.

Incola quando videatur destinatus minoribus iam cõtracto debito, vel iam denunciato consulibus.ibi.

6 Incolatui qs renũciare nõ põt,postꝙ collecta est ĩposita.sed ẽt quãtũ ad munera merè psonalia,sic.ĩ.l.ĩco.ff.ad mu.& de ĩco.n.1.&.2.f.242.

6 Incolatus quãdo nuda voluntate,& quando facto opus sit, vt mutari possit.in.l.de iure.ff.ad munici.& de inco.nu.2.fo.243.

Itẽ forẽsis q ĩ loco habet mercãtias,qñ possit ibi cõueniri.ibi incolatum sortit qs in loco, vbi habet maiorẽ partẽ fortunarum suarũ.ibi.

1 Inconstantia recusatur.in.l. quę omnia.§.planè.nu.3.ff. de procu.fo.104.

5 Incontinenti fieri aliquid quãdo dicat.in.l.iusiurandũ. §.vlt.ff.qua re actio.da.nu.1.fol.177.

2 Incontinẽti dicitur fieri antequàm diuertatur ad extraneos actus.in l.legẽ.nume.8.C.de pact.fol.52.

1 Incontinenti dicitur fieri quod fit anteꝙ ptes habeãt cõtractũ pro pfecto.in.l.iurisgẽtiũ.§.quinimo.nu.21.ff.de pactis.fo.83.

6 Incõtinẽti dicit fieri,quod fit antequã ptes habeãt cõtractũ ꝓ absoluto.ĩ.l.si ita fuero stipulat⁹.§.cũ pecuniã.ff.de noua.& deleg.n.2.f.83.

6 Incontinẽti factũ dicit,quod fit ante,quã cõtractus vel actus habitus sit pro perfecto.in.l.quoties.ff.de solut.& libera.nu.6.fo.86.

6 Incõtinẽti fieri ĩ maleficijs dicit, ꝙ fit vno ĩpetu, licet ꝑ horã duret rixa.in.l.quod ait lex.§.j.ff.ad leg.iul.de adul.& stup.nu.1.fo.174.

6 Incorporalia qualiter dicant diuidua,vel indiuidua.ĩ.l. stipulationes nõ diuidunt.ff.de ver.obli. numero.21.fo.26.

Incorporalis est,ergo nõ pręscribitur valet cõsequentia.in.l.seruitutũ.numero.2.ff.de serui.fo.184.

Incorporatio fit,quãdo res describitur inter alias res fiscales. in.l.si quando. la.ij.nu.2. C. de bonis vacant. & eorum incorpora.lib.x.fol.10.

2 Incrementum quod accidit rei venditę, quando sit venditoris.in.l.iulianus.§.si titius.numero.2.ff.de actio.emp.fol.123.

6 Inculpatus de delicto pro quo pœna corporalis, in defectum pecuniarię imponitur, debet carcerari.in l.de custo.& exhib.reo.nu.2.fo.163.

7 Indebiti sunt quatuor species.in.l.cũ quis ius ignorãs.nu.1. C.de iur.& fact.igno.fo.36.

2 Indebiti sũt quatuor species.ĩ.l.nũc vidẽdũ.n.2.ff.de cõdi.inde.f.47.

2 Indebitum consumptione & cõmistione reconciliatur.in.l.si pœnę. §.si falso.nu.3.ff.de condi.indebi.fo.51.

2 Indebitũ solutũ ex vna causa, ꝙ põt retineri ex alia ex qua est debitũ in.l.si nõ sortẽ.§.libertus.nu.6.ff.de condict.indebi.fo.53.

2 Indebitum solutum errore causatũ à pietate, nõ repetitur.in.l.cũ is. numero.6.ff.de condi.indebi.fo.56.

2 Indebitum si cui solutũ fuit isq; nõ sit soluendo,an detur contra eum cui proficit.in.l.his solis.nu.2.ff.de condi.indebi.fo.61.

2 Indebitum mala fide recipiens,quòd non faciat furtũ.in.l.indebiti. numero.3.ff.de condi.indebi.fo.50.

2 Indebitũ naturaliter,sed ciuiliter debitũ,si soluat ꝑ errorẽ, an possit repeti.in.l.nũc videndũ.nu.25.ff.de condi.indebi.fo.48.

Indebitũ vtroꝙ iure solutũ,qbus casibus non repetatur.ibi.nu.26.

5 Indebitũ accipiẽs sciẽter, quãdo efficiatur dominus.in.l.pro emptore.§.si sub conditione.nu.4.ff.pro emptore.fo.112.

2 Indebitum,reconciliat,sicut mutuũ,& ei æquiparatur.in.l.indebiti. §.sed & si nummi.nu.5.&.12.ff.de cõdi.inde.fol.50.

Indebitum ciuiliter,

7 Indebitum ciuiliter,& naturaliter tantũ debitũ,si soluatur per errorem,quando posſit repeti.in.l.cum quis ignorans.nu.17.C.de iur.& facti.igno.fo.37.

6 Indebitum solutum per sententiam,nõ põt repeti per condictionem sine causa.in.l.si sine.ff.rem rat.hab.nu.1. fol.116.

2 Indebitum ciuiliter,sed naturaliter debitum, si per errorem soluať, an posſit repeti.in.l.nũc vidẽdũ.nu.16.&.17.ff.de cõdic.indeb. f.48.

6 **Indefinita** ꝙ æquipolleat vniuersali, an sit ex proprio significato, vel ex interpretatione.in.l. regula.ff. de iureiur.nu.3. fo.260.

3 Indefinita in odiosis nõ æquipollet vniuersali.in.l. nominatim.nu.3. ff.de lib.& posthu.fo.103.

4 Indefinita ꝙ nõ æquipollet vniuersali.in.l.si cui lana.nu.2.ff.de lega. tertio.fo.61.

4 Indefinita æqpollet vniuersali.in.l.si plures.n.1.ff.de lega.tertio.f.66.

1 Indefinita nõ ęqpollet vniuersali q̃n resultat prauus intellectus.in.l. ab hostibus.§.sed ꝙ simpliciter.nu.7.ff.quib. ex caus.maio.fo.141.

1 Indefinita in statuto ꝙ ęquipolleat vniuersali.in.l.omnes populi.nu. 57.ff.de iust.& iure.fo.13.

3 Indefinita ꝙ ęquipolleat vniuersali.in.l.si qsita.n.3.ff.de test.tut.f.51.

1 Indefinita in statutis ęquipollet vniuersali quia non est ratio quare magis intelligatur de vno particulari.quàm de alio.ibidem.nu.2.

4 Indefinita fauore alimentorũ ęquipollet vniuersali.in.l.quidam hæredem.nu.1.ff.de tritico vino & oleo.lega.fo.80.

4 Indefinita omnis,quando ęquipolleat vniuersali.in.l.si pluribus.nu. 6.ff.de leg.secũ.fo.35.

1 Indefinita æquipollet vniuersali ex interpretione nõ ex significatione propria.in.l.qui ædificium.nu.1.ff.de serui.vrba.prę.fo.185.

4 Indefinita legis etiã in odiosis æquipollet vniuersali:secus si est prolata ab homine.in.l.sicuti.§.sed & si incertũ.nu.3.ff.de vẽtre in poss. mitten.fo.175.

4 Indefinita ꝙ æquipolleat vniuersali, distributiuè,& non,collectiuè, in.l.si pluribus.nu.14.&.7.ff.de lega.secundo.fo.35.

1 **Indemnitas** instrumenti,quæ debet esse communis omnibus ĩstrumẽtis: si reperitur scripta in coopertura libri,an dicatur cõis ad omnia instrumenta,in libro descripta? in.l.si qs.§.si inuitum.nu.35.ff.de edendo.fo.78.

6 **Indiciis** tam in lit.contest.q̃ in sententia cõtrahi.in.l.prętorię §.j.ff.de prætor.stip.nu.2.fo.104.

1 **Indictio** debet apponi in instrumẽto pro eius validitate.ĩ.l. si quis.§.si initium.nu.12.ff.de edendo.fo.76.

1 Indictio posita in principio libri in vno instrumẽto q̃n intelligatur repetita in sequẽtibus instrumẽtis.ibid.nu.13.

1 Indictio posita in medio libri ad sequẽtia & nõ ad præcedẽtia instrumẽta refertur.ibi.nu.14.

1 Indictio posita in fine libri q̃n referatur ad omnia instrumẽta præcedẽtia nõ habentia indictionem.ibi.nu.15.

4 Indictionis omisſio,licet vitiet instrumẽtũ:tñ indictio apposita indirectè,nõ vitiat.in.l.si nominatim.n.1.ff.de conditio.& demon.fo.122.

6 **Indigno** facto suo ꝙ aufertur,applicatur fisco: aliâs non.in l.aufertur.ff.de iure fisci.nu.1.fo.234.

4 Indignus nõ dicitur qui facit ex necesſitate.in.l.post legatũ.§.aduocatũ.nu.1.ff.de his quibus vt indig.fo.112.

6 Indignus si est institutus,bona fisco applicãtur adita hæreditate.in.l. eius qui delatorem.§.j.ff.de iure fis.nu.1.fo.232.

4 Indignus matrimonio, dicitur ille cui sine dedecore nubere quis nõ potest.in.l.cũ ita.nu.2.ff.de conditio.& demonst.fo.126.

Indiuiduum dicitur irritum in totum, si pars eius irritať. in.l.queãd.n.9.C.de agric.et cẽsi.li.xj.f.44.

2 Indiuiduum si datum fuerit partim ob honestam causam partim ob turpẽ,ꝙ repetať pars æstimationis.ĩ.l.vbi.nu.1.ff. de cõd.ob turpem causam.fo.46.

Et ꝙ equus sit indiuiduus.ibid.nu.2.

4 Indiuiduum est ꝙ de solo prædicatur.in.l.quæsitum.§.si quis fundũ nu.10.ff.de fundo instructo.fo.82.

6 Indiuiduũ dicitur altero de quatuor modis.ĩ.l.græcè.§.illud cõmune ff.de fideiusſo.& mandato.nu.4.fo.70.

6 Indiuiduum,quantum ad præsentem.§.Cato.sumitur trib.mod.in.l. eadem dicemus.§.Cato.ff.de ver.obl.nu.1.fo.6.

3 **Inducere** est per mediũ ducere.in.l.cancellauerat.n.4.ff. de ĳs quæ in test.delen.fo.121.

1 Inducere cãcellare,& circũducere,licet differãt in modo,tñ in effectu nõ differũt.in.l.si quis libertatem.n.6.ff.de peti.hære.fo.166.

4 Inducta ad diminutionem nõ debẽt operari augmentũ.in.l.legata.n. 5.ff.de legatis primo.fo.9.

4 Inducta ad diminutionẽ operanť augmentũ,q̃n aliâs dispositio non posset habere effectũ.ĩ.l.deniq̃.§.ĩterdũ.n.1.ff.de pecu.lega.fo.84.

4 Inducta ad diminutionẽ,nõ importãt augmẽtum.in.l.legata.n.1.ff.de adimen.lega.fo.102.

Inducta in fauorẽ dona.propter nup.ꝙ habeant locũ in dote.in auť. vt immo.bo.ante nup.nu.2.fo.29.

3 Inductũ cãcellatum & perditum q̃uo differũt.in.l. quæ in testamẽto §.volentibus.nu.1.de ĳs quæ in test.del.fo.121.

6 Inductus promittere aliter q̃ intẽdebat,si tradidit,qua actione agat? in.l.si quis cum aliter.ff.de verb.obl.nu.3.fo.16.

4 **Industria** personæ,an in dubio videatur electa:& an obligatus ad factum in vltima voluntate, pręcise teneať ad idem.in.l.fideic.§.si quis.nu.1.ff.de lega.tertio.fol.52.

1 **Inæqualitas** portionis, an impediat substõnes pupillares cõtentas in breuiloca.in.l. lucius.num.17.ff. de vul.& pup.sub.fo.57.

3 **Infamare** defunctum, est iniuria hæredis. in.l.iniuria. ff. de iniurĳs & fam.libel.nu.1.fo.137.

1 Infamia est læsę dignitatis status legibus & moribus improbatus.in l.prætoris.nu.1.ff.de ĳs qui not.infa.fo.98.

1 Infamia minuit statum alicuius.ibid.nu.eo.

Infamia alia facti alia iuris.ibi.nu.2.

Infamia facti vel iuris,an tollatur per ingressum monasterĳ,seu p̃ pœnitentiã?in auť.de mona.nu.4.fo.9.

Infamia,an adimat honorem ipso iure?remisſiuè.in.l.infamia.n.1.C. de decurio.& eorum filĳs.lib.x.fo.9.

2 Infamia vt euitetur ex condemnatione,cautela.in.l. iusiurandum. §. ait prætor.nu.16.ff.de iureiuran.fo.36.

7 Infamię effectus est multiplex.ĩ.l.& si securior.nu. 7.C.ex quib.cau. infa.irroga.fo.76.

1 Infames an dicãtur capite minui.in.l. prætoris.nu.8.ff.de ĳs qui no. infamia.fo.98.

7 Infames de facto,q̃n possunt testificari?in.l.cunctos.nu.12.C. de summa.trini.fo.5.

7 Infames,dementes & furiosi, nõ iurãt de calumnia.in auť.in isto.§.ꝙ obseruari.nu.11.C.de iureiurã.propter calum.dando.fo.107.

Infames nõ p̃nt habere dignitatẽ.in. l.neque.C.de dig.lib.12.fo. 56.

Infamis an posſit esse procurator?& q̃n.ibid.nu.2.

6 Infamis de facto ꝙ nõ repellatur ab accusando.in.l.qui accusare.ff.de accusa.& inscrip.nu.7.fo.160.

6 Infamis accusat suum accusatorem,vel etiã extraneum,quãdo suam iniuriam prosequitur.in.l.is qui reus.ff.de publ.iudi.nu.6.fo.150.

6 Infamis in crimine læsę maiesta.ẽt testificatur.in.l.famosi.ff.ad leg.Iuliã maiest.nu.1.fo.167.

7 Infamis,quando posſit testari in piam causam.in.l.habeat.nu.20.C. de sac.sanc.eccle.fo.11.

7 Infamis,ꝙ nõ posſit opponere cõtra testẽ ꝙ sit infamis.in.l.in arenã. nu.2.C.de inofficio.test.fo.121.

6 Infamis,ꝙ dicãtur nedũ iudicatus,sed cõuictus .l.qui iudicio.ff.de accusa.& inscrip.nu.2.fo.158.

Quicũque impeditur à testificãdo,repellitur ab accusando. ibidem.

6 Infamis & sic damnatus de publico iudicio admittitur ad accusandũ si suã,vel suorũ iniuriã prosequať,& suũ accusatorẽ in casibus hic exceptuatis:aliâs nõ.ĩ.l.q accusare.ff. de accus.& inscri.nu.6.fo.160.

Infamis electus iudex nõ potest se excusare.in.l.nec infames.nu.2.C. de decurio.& eorum filĳs. lib.10.fo.19.

2 Infamis cõtra infamẽ admittitur in testem.in.l. testium.§. lege Iulia. nu.5.ff.de testi.fo.153.

4 Infamis de facto nõ repellitur à testimonio,sed minus ei creditur . in l.carbonianũ.§.duæ autem causæ.ff.de carbo.edĩc.fo.178.

Infamis de facto,quãdo admittatur ad testimoniũ, etiã cõtra infamẽ? in.§.sancimus.nu.7.&.9.in authen.de testibus.fo.41.

Infamis de facto nõ potest esse iudex.ibi.nu.8.

1 Infamis an posſit esse tabellio?remisſiuè.in.l.ꝙ ait prætor.§ . miles. nu.2.ff.de ĳs qui no.infa.fo.99.

3 Infamis an posſit testari.in.l.is cui.§.si quis ob carmen.nu.1.ff.qui testa.fa.poss.fo. 98.

1 Infamis potest esse tutor.in.l.cui eorũ.nu.1.ff.de postu.fo.98.

1 Infamis nõ est qui tenet duas concubinas.in.l.prætoris.nu.9.ff.de ĳs qui not.infa.fo.98.

1 Infamis vt quis fiat nõ requiritur ꝙ inciderit in oẽs istos casus.ib.n.10.

1 Infamis q̃n posſit esse testis.in.l.casſius.n.1.ff.de senatoribus.fo.31.

1 Infamis põt esse procurator in q.fidẽ.§.hoc edicto.n.1.ff.de post.f.97

3 Infamis quãdo posſit esse testis in testamento?in.l.cum lege.nu.2.ff. qui test.fa.poss.fo.102.

6 Infamis nõ potest testificari,& repellitur ab omni officio,tamen potest esse tutor:& curator,& arbiter.in.l.eadem.§.j.ff.ad leg.Iul.repe. nu.3.fo.187.

5 **Infans** de quibus acquirat posſesſionẽ.in.l.quãuis.§.infans. n. 1.ff.de acquir.posses.fo.95.

5 Infans q aliquem intellectũ habet,ẽt p̃ se potest posſesſionem acquirere.in.l.j.§.adipiscimur.nu.4.ff.de acqui.poss.fo.82.

6 Infans exposit⁹ cuius origo ignorať, efficiť ciuis illius ciuitatis, vbi est exposit⁹ & nutrit⁹.ĩ.l.municipẽ.ff.ad muni.& de inco.n.21.f.238.

Infãs põt effici miles,et coronari.ĩ.l.si vt propõitis.n.73.C.de digni. lib.12.fo.55.

6 Infans nõ potest stipulari,nisi in.l.seruum.j.rem pup.sal.fo.in.l. sti-

pulatio nō potest.ff.de ver.obli.nu.4.fo.2.
Infans potest esse miles,& Rex:nō tamen Imperator.in.l.etiā.nu.1.C.de mune,patrimo.lib.x.fo.26.
6 Infans dicit minor septēnio.in.l.si infanti.nu.1.C.de iur.deli.fo.30.
Infans pōt esse miles,& vt rex coronari.in.l.sicut honores.nu.1.C.de mune.& hono.lib.x.fo.25.
3 Infans decedēs hęreditatē cuiuscūq; nō agnitā sed delatā, trāsmittit ad patrem vel ad suos alios descendētes,etiā si sit emancipatus.in.l.ventre.nu.26.ff.de acqui.hęre.fo.182.
4 Infans,& furiosus quo ad restitutionē saltē ex clausula gn̄ali ęquiparantur.in.l.furioso.nu.5.ff.de bono.pos.furio.fo.164.
4 Infans nō transmittit ius deliberādi,qn̄ tutor sciens sibi delatam hæreditatē,decessit anteq̄ infans,& subinde infans decessit sine tutore in.l.qui duos.nu.9.ff.de rebus dub.fo.105.
4 Infans institutus à matre & rogatus si decederet sine liberis vt hæreditatem restituat titio si decesserit hęreditate nō adita,an pater possit cogi adire & restituere.in.l.ille à quo.§.si de testamento.nu.6.ff.ad senatuscon.trebel.fo.146.
6 Infans nec infantię proximus,nec pupillus cōtrahēs cū tutore, nec prodigus cui bonis est interdictum,nec minor,nec mulier prohibiti per statutum cōtrahere,cur non obligentur naturaliter? in.l.nouatio.ff.de noua.& deleg.nu.8.fo.82.
Et adultus contrahens quando obligetur ciuiliter & naturaliter.ibi.
Et adultus nō obligat̄ ciuiliter nec naturaliter,qn̄ à iudice est interdicta administratio.ibidem.
5 Infanti qn̄ possit dari curator ad litem?in.l. qui habent.§. si pupillus.nu.4.ff.de tute.fo.46.
5 Infanti si cōpetit ius adeūdi per ius deliberādi ad eū trāsmissum ex psona alteri⁹ an tutor poterit adire?in.l.gerit.n.35.ff.de ac.hęr.f.184.
2 Inficiatio quænā faciat crescere.condēnationem.in.l.eū qui.nu.8.ff.de iureiur.fo.31.
2 **Infinitas** quando euitetur.remissiuè.in.l. videamus.nu.13.ff.de in lit.iuran.fo.38.
8 Infinitas euitat̄,& qn̄ ēt.in.l.vt īter diuinū.n.6.C.de sac.san.ecc.f.27.
7 Infinitas est euitāda.ī.l.pperādū.§.sin aūt vtraq;.n.4.C.de iud.f.111.
5 Infinitas,quādo toleretur,& qn̄ euitāda sit.in.l.q bona.§.huic stipulationi.nu.3.ff.de dam.infec.fo.33.
6 Infinitum tempus,q̄ denotet omne tēpus.in.l.stipulationum.§.stipulatio autem.ff.de ver.obli.nu.1.fo.9.
5 **Infirmus** citatus,an necesse habeat mittere procuratorem? remissiuè.in.l.quæsitum.ff.de re iudi.nu.4.f.130.
3 Infirmus vel absens à ciuitate nō præsumitur scire illud de quo est publica fama in ciuitate.in.l.is potest.nu.17.ff. de acq. hęre. fol.171.
1 Infirmus quomodo restituatur?in.l.inter minores.nu.4.ff.de in integrum.resti.fol.124.
3 **Infortiato** toto nō videt̄ Bartolo obscurior lex ista.in.l.si fili⁹ hęres.nu.3.ff.de libe.& posth.fo.106.
3 Infortiatū quare sic dicat̄?in Rub.quia.nu.1.ff.sol.matri.fo.2.
3 Infortiatum diuiditur in quinq; partes.ibi.nu.6.
3 Infortiatū sumit nomē ab vltimis voluntatibus.ibi.nu.7.
Ingenuitas quibus modis probetur.in.l.matrem.nu.2.C.de probatio.fo.145.
6 **Ingerens** se licet pręsumatur suspectus,tn̄ probatio in cōtrariū admittit̄,cū nō sit p̄sumptio iuris & de iure.in.l.vxori.§.j.ff.ad leg.Corne.de fal.nu,3.fo.184.
Ingratitudo repellit fratrē à succedēdo ab intestatò.ī.§.ingratitudinē.nu.2.in authē.de nup.fol.23.
4 Ingratitudinis cām post mortē defuncti cōmittēs,perdit legatū, & applicatur fisco.in.l.diui.nu.1.ff.de his quib.vt indig.fo.110.
Ingratus,q̄ qs nō efficiatur propter monasterij ingressum.in.§.nullam.nu.1.in authen.de sanc.epis.fo.62.
7 **Ingrediens** monasteriū fratrū minorū, qn̄ possit habere bona.remis.in aut̄.ingressi.nu.45.C.de sacrosan.eccle.fo.21.
Ingrediēs monasteriū,si aliqd sibi reseruat.an reseruatio valeat?&,ingressus vitietur.in.§.illud quoq;.nu.2.in authē.de monac.fo.10.
Ingrediens monasteriū,an minuatur maxima capitis diminutione, vel minima.ibi.nu.4.
Ingrediēs monasteriū,q̄ habeatur pro mortuo ciuiliter:& nō naturaliter.ibi.nu.6.
Ingrediēs monasteriū,q̄ statim desinit esse dominus rerū suarū:& sicut trāsit dn̄ium in ecclesiā,ita trāseat possessio.ibi.nu.7.
Ingrediēs monasteriū,si sibi reseruat vsumfructū alicuius rei pro se, talis vsusfruct⁹ trāsit in monasteriū.ibi.nu.10.fo.11.
Ingrediens monasterium,qn̄ possit vxorē relinquere? remissiuè. in §.si autem.nu.2.in authen.de mona.fo.11.
Ingrediēs monasteriū,si ante īgressum cōmisit pctm̄ mortale an pro illo peccato sit sibi poenitentia indulgēda? vel impositā ante ingressum facere?in authen.de mona.nu.5.fo.9.
7 Ingrediēs mona.q̄ nō dicat̄ capite minut⁹ maxima,nec media capitis diminu.& an minima.ī aut̄.si q̄ mu.n.5.&.6.C.de sac.san.eccle.f.22.
7 Ingrediens monasterium,quādo ex pacto possit sibi bona reseruare quo ad dominium,& quo ad administrationem:& an vitiet̄ ingressus in aut̄.ingressi.nu.10.&.12.C.de sac.sanc.eccle.fo.18.
7 Ingrediens monasterium si sibi bona reseruauit pacto, an ingressus vitietur,vel pactum.in authen.ingressi.n.29.C.de sac.sanc.ecc.f.20.
7 Ingrediens monasterium,qn̄ perdat omnia bona sua.in aut̄.ingressi.nu.1.C.de sac.sanc.eccle.fo.18.
7 Ingrediens monasteriū,seductus ab abbate, q̄ nō vitietur ingressus de iure canonico cui standū est,sed de iure ciuili sic.in aut̄.ingressi.n.19.&.20.C. de sac.sanc.eccle.fo.19.
7 Ingrediens si accepit emphyteusim pro se & hærede suo primo,an tunc transeat in monasterium.in authen.ingrediens.nu.37.C. de sacro.sanc.eccl.fo.20.
7 Ingredientes monasterium dedicant se,& sua. in aut̄.ingressi.num.1.&.4.C.de sac.sanc.eccle.fo.19.
5 Ingredienti campum meū ad venandū, si prohibuero, an capta per ipsum eius fiant? remissiuè.in.l.quarundam.§.omnia igitur.nu.1.ff.de acquiren.rerum domi.fo.79.
5 **Ingressus** qui corporaliter possidet, an trahat ad se eam possessionem,quam habet fructuarius, vel vsuarius.in.l.sed & si nolit.nu.2.ff.de acquir.poss.fo.87.
Ingressus monasterij,an abstergat omnem maculam?& an ingratitudo purgetur.in.§.nullam.num.2.in authen.de sanctis episcopis.f.62.
7 Ingressus si moritur ante professionem,cuius erunt eius bona,in authen.si qua mulier.nu.24.C.de sac.sanc.eccl.fo.23.
7 Ingressus monasterium non habetur pro mortuo quo ad omnia.in authen.si qua mulier.nu.7.C.de sac.sanc.eccl.fo.22.
Ingressus monasteriū si fecit testamentum inter filios ante ingressum an testamentum per ingressum rumpatur.ibi.nu.8.fo.23.
Ingressus monasterium,an possit testamentum antea factum reuocare.ibi.nu.11.&.14.
7 Ingressus monasterij si non valeat,an valeat oblatio bonorum.in authen.ingressi.nu.16.C.de sac.sanc.eccle.fo.18.
7 Ingressus si habeat parentes q̄ ipsis debeatur legitima.in aut̄. si qua mulier.nu.18.C.de sac.sanc.eccl.fo.23.
7 Ingressus in monasterium,si non teneat.quando teneat oblatio bonorum.in authen.ingressi.n.32.C.de sac.sanc.eccle.fo.20.
Et an monasterium teneatur ad debita ingressi.ibi.nu.33.
7 Ingressus monasterium num pro substantia habeat vt ingrediens dicat,renūcio seculo cum bonis.in authen.ingressi.nu.8.C.de sac.sanc.eccle.fol.19.
7 Ingressus monasterium,q̄ minuatur minima capitis diminutione.in authen.ingressi.nu.63.C.de sac.sanc.ecc.fo.21.
Ingressus monasterium,an debeat esse in patris potestate.ibi.nu.64.
Ingressus monasteriū,an desinat esse miles,vel de magnatibus, & facit.ad.q.de statuto,de quo ibi.ibi.nu.65.
5 Ingressus possessionem absentis,si dominum reuertentem nō admittit.& sic dominus perdit ciuilem,& dicit ingressus volo ciuilem, an teneat̄ interdicto vnde vi. in.l.clam possider.§. qui ad nundinas.nu.3.ff.de acquir.poss.fo.87.
Ingressus possessionem naturalem vacātem,si suspicitur de alio, quā de vero domino:q̄ habeat interdictum vti possidetis.ib.nu.9.
7 **Inhabilis** ad testandum, q̄ testatur ad pias causas.in.l.habeat vnusquisque.nu.11.C.de sac.sanc.eccl.fo.10.
Inimicitia q̄ cadat in muliere.in.l.is cuius.nu.6.C.de his q̄ se defe.lib.10.fo.12.
7 Inimici manibus si committens,videtur se cōmisisse arbitrio boni viri.in.l.si cum ea nu.2.C.de dot.promissio.fo.183.
3 Inimicitia est cā excusatiōis tutoris.ī.l.athletæ.n.2.ff.de exc.tu.f.77.
6 Inimicitia superueniens facto eius,contra quem producitur.non repellit testem.in.l.in criminibus.§.cum quis.ff.de quæstio.nu.1.f.195.
4 Inimicitiæ quæ interuenerunt sine culpa legatarij,non sunt sufficientes ad reuocationem legati.in.l.cum secum.tab.§.quoniam.nu.1.ff.de his quib.vt indig.fol.113.
4 Inimicus capitalis dicitur qui occidit cōsanguineū, vel accusat de crimine capitali,vel minatus est se occidere.in.l.si quis ita.§.nō solū.nu.3.ff.de adimen.lega.fo.101.
Et inimicitia grauissima dicit̄ qn̄ ē lis bonorū,vel facta īiuria.ib.n.4.
6 **Iniquitas** sentētiæ necessariò non requiritur meritò in libello appellatorio, licet cōsuetudo cōtrariū obseruet in.l.appellandi vsus.§.libelli.ff.de appella.& releg.nu.10.fo.213.
1 **Initium** & gestionis & sic contractus inspicitur.in.l.pomponius.ij.nu.2.de neg.gest.fo.118.
1 Initium in delictis,an inspiciatur.remissiuè.in.l.pomponius.ij.nu.7.ff.de neg.gest.fo,118.
6 Initium dicitur illud totale tempus,quo ducis ad locum destinatum in.l.fur est manifestus.ff.de furtis.nu.5.fo.120.
7 Initium qn̄ inspiciat̄,& nō finis ad hoc,vt detur restitutio minori aduersus sentētiam.in.l.minus ex tutela.n.4.C.si aduer.rē iud.f.94.
6 Initium quo ad locum & tēpus inspicitur in delictis.in.l.quod ait lex.§.j.ff.ad leg.iul.de adul.& stup.nu.2.fo.174.

6 **Iniuria** leuis, dicitur leue delictum.in.l.leuia.ff.de accu.& in scrip.nu.8.fo.158.
6 Iniuria licet sit p partẽ remissa, tamen iniuriãs põt accusari, & cõdẽnari criminaliter ad pœnam imponendã, fisco applicandam.in.l.in iuria.§.vsq; adeo.ff.de iniur.& famo.libel.nu.1.fol.137.
6 Iniuria videtur remissa ex eo solo, q quis tanquã bonus Christian⁹ est cõfessus peccata sua.in.l.nõ solũ.§.j.ff.de iniur.& fa.li.n.3.f.139.
6 Iniuria alicui existenti in domo vel castro tribus modis fit.in.l.in ea dem.§.j.ff.ad leg.iul.de vi pub.nu.1.fo.178.
6 Iniuria si fiat clerico, famulo, vasallo, ciui, an cõpetat actio dño Episcopo vel ciuitati.in.l.iniuria.§.item ait.ff.de iniur.& fa.li.n.1.f.137.
7 Iniuria illata clerico est crimẽ publicũ, ideo ab omnib⁹ deducit in iudiciũ, & etiã p iudicẽ ex officio pro tali iniuria procedi põt.in.l. si quis in hoc.nu.1.&.2.C.de epis.& cle.fo.28.
1 Iniuria æstimatur atrox ex aspectu per iudicẽ vel peritos.in.l.eadẽ oratione.nu.2.ff.de ferĳs.fo.71.
8 Iniuria facta personę, qñ dicatur crimen publicum.in.l.si criminis.nu.1.C.ad leg.iul.de vi publi.fo.124.
6 Iniuria qñ possit fieri in volentẽ, ad hoc vt iniurians nõ puniat.in.l. iniuria.§.vsq; adeo.ff.de iniur.& famo.lib.nu.2.fo.137.
Iniuria facta vni de cõsortio, videtur toti cõsortio facta.in.l.cũ scimus.nu.4.C.de agri.& censi.lib.xj.fo.47.
1 Iniuria oĩs quę fit ã parẽte vsq; ad septimũ gradũ, nõ plumit aĩo iniuriandi.in.l.vt vim.nu.4.ff.de iusti.& iur.fo.6.
4 Iniuria dicitur inferri, qñ alicui dicitur q est spuri⁹, & natus ex monacho.in.l.turpia.nu.4.ff.de leg.j.fo.16.
11 Iniuria nõ fit in volentẽ.in.l.quãuis.nu.3.ff.de in ius vocã.fo.58.
6 Iniuria facta vni quando noceat alteri.in.l.exceptiõe.ff.de fideiuss.& manda.nu.1.fo.80.
4 Iniuria actorũ quę dicatur?remissiuẽ.in.l.si quis ita.§.nõ solũ.nu.4.ff.de adi.lega.fo.101.
8 Iniuriam factam filio per coniunctos q pater non remittat.in.l.lucius.nu.1.ff.solu.matri.fo.27.
6 Iniuriã vni si plures inferunt, oẽs tenentur.in.l.prætor ait.si ad plures.ff.de sepul.vio.nu.3.fo.144.
6 Iniuriarũ plurium si quis vnã duntaxat prosequatur, põt aliã prosequi si reus nõ opponit:& cogit actor oẽs ponere in vno libello.in l.prætor edixit.§.si mihi.ff.de iniur.& famo.libel.nu.3.fo.139.
6 Iniuriarũ num conueniri possit, qui cõtra me egit ciuiliter & calumniose? q sic.in.l.si quis repetere.§.j.ff.ad senatusc.turpil.nu.1.fo.191.
Iniurians funera defunctorũ, qua pœna puniatur?remissiuẽ.in auth. vt defun.seu fune.eo.nu.3.fo.28.
Et iniuria facta socio meo in itinere, an videatur facta mihi:& licitẽ propulsem.ibi.nu.7.
Iniuriam factam proximo, vel vicino meo, an licet repellam, & eũ defendam?ibi.nu.8.
6 **Innocentia** rei, si post sñiam diffinitiuã apparet, põt ab solui de speciali gratia.in.l.diui fratres.ff.de pœnis.nu.1.fo.206.
5 **Initium** consyderatur.in.l.cæsar.nu.3.ff.de pub.& vectiga. fol.57.
1 **Inobediens** quis dicitur etiã in prima citatione, & non requiruntur tria ędicta.in.l.oĩbus.§.is videtur.nu.4.ff.si quis ius dic.nõ obtemp.fo.56.
1 Inobedientia in quacũq; iudicĳ parte facta punitur.in.l.oĩbus.§.is videtur nu.1.ff si quis ius di.nõ obtẽpe.fo.56.
Inopia dicitur iustũ impedimentũ dãdi fatalia in appellationibus.in authẽ.de his q ingre.ad appel.n.3.fo.27.
Inopia, an dicatur iustum impedimentũ litis nõ prosequẽdæ in causa appellationis?ibi.nu.4.
Intemperies aëris, an dicatur iustũ impedimentũ nõ prosequendæ causę appellationis?ibidem.
1 Inopia dñi est iusta cã nõ defendẽdi.in.l.titi⁹.n.2.ff.de procu.f.112.
Inopia, q cõtingat ex peregrinatiõe.in auth.de exhi.reis.n.6.fo.26.
5 **Inquilinus** non põt procuratorio noĩe dñi nũciare nouũ opus.in.l.in prouinciali.§.si ego.nu.2.ff.de noui ope.nuncia.fo.9.
Inquilinus, q habeat remediũ dãni infecti cõtra dñm nõ cõtra aliũ.in.l.inquilino.nu.1.ff.de dam.infe.fo.43.
5 Inquilinus licet pro refectiõe possit expelli, tñ facta refectione debet habitare.l.si duo.§.cum inquilinus.ff.vti possi.nu.1.fol.158.
8 **Inquisitio** vna de oĩbus propter plura maleficia cõmissa in vna rixa, põt fieri:& vna denunciatio quasi vnum factũ reputari.in.l.rectẽ.nu.12.C.vnde vi.fo.94.
6 Inquisitio generalis de maleficio dicitur fieri, quãdo miles vel officialis alius mittitur ad videndũ hominem, & vulnera, & scribi facit.in.l.qui sine.ff.de quęstio.nu.2.fo.200.
Vel qñ fama pcedit de aliq magno delicto, & mittit p v cinis.ibi.
7 Inquisitio non est ius deducẽdi in iudicio:sed quidã mod⁹ ĩ iudiciũ deducẽdi ius alĳs cõpetens.in.l.transigere.nu.15.C.de transa.fo.64.
3 Inquisitio, an tollatur actore superueniente?remissiuẽ.in.l.in puincia li.§.si in loco cõi.nu.5.ff.de noui ope.nun fo.9.
3 Inquisitio an debeat silere, si pendente inquisitione, superueniat accusatio.in.l.post finitã.nu.2.ff.de suspec.tuto.fo.74.
6 Inquisitio quę fit ad priuatã vtilitatẽ ad crimen inueniendũ, fit tripliciter.ĩ.l.ex le.iul.§.si publico.ff.ad.l.iul.de.adul.& stu.n.4.f.167.
Inquisitio generalis ad crimen inueniendum, fit tripliciter.ibi.nu.5.
Inquisitio q possit fieri ad crimen puniendum.ibi.nu.6.
6 Inquisitio an debeat cõtinere annum, locum, diem, & tẽpus cõmissi delicti?remissiuẽ.in.l.libellorum.ff.de accu.& inscrip.nu.20.fo.156.
6 Inquisitio primò potest fieri generalis, secundò specialis.in.l.lege iulia.§.j.ff.ad leg.iul.pecu.nu.1.fo.187.
Inquisitio, q sit licita in ciuilibus ob publicam vtilitatem.in.l.missi.nu.12.C.de exac.tribu.lib.x.fo.15.
Inquisitio in ciuilibus ad vtilitatẽ priuatorũ, nõ est licita:nisi in causa suspecti tutoris, & dationis tutoris.ibi.nu.13.
4 Inquisitio formata contra potestatem perusĳ procedit:licet vocet sempronius.in.l.qui habebat.nu.1.ff.de reb.dub.fo.108.
1 Inquisitio quenã sit permissa?in.l.cõgruit.nu.3.ff.de offi.pręsi.f.41.
6 Inquisitione inchoata, si accusator superueniat ante latam sñiam an cessat inqstio.in.l.si marit⁹.§.j.ff.ad le.iul.de adul.& stup.n.2.f.169.
5 Inquisitus à iudice de homicidio ex officio, si syndicus venit & denũciat:& pars accusat:vna absolutio sufficit.in.l.de pupillo.§.si in pluribus.nu.4.ff.de no.ope.nun.fo.14.
2 Inquisitus de homicidio si negat se occidisse, & si appareat q occiderit, q fecit ad suã defensionẽ, q auditur.in.l.cũ de indebito.nu.3.ff. de nau.fœno.fo.151.
2 Inqsitus pro maleficio pro quo ex forma statuti imponit pœna pecuniaria, & in defectũ solutiõis pœna corporalis, qñ sit fideiussoribus relaxandus.in.l.itẽ liberatur.§.qui paratus.nu.3.ff.qb.mod.pig. vel hypothe.sol.fo.144.
6 **Inscriptio** & subscriptio in quo distent.in.l.si cui.ff.de accu.& inscri.nu.1.fo.159.
5 **Insinuatio** fieri põt corã quocũq; iudice, etiam non suo.in l.modestinus.nu.3.ff.de dona.fo.68.
Insinuatio, an requiratur in donatione ob cãm?remissiuẽ.ibi.n.4.
Insinuatio põt fieri post donationẽ factã extra iudiciũ.ibi.nu.5.
Insinuatio, q requirat etiam si dicatur, q tot sunt donationes:quot sunt iugera terrę, & quot sunt res in donatiõe deductę.ibi.nu.10.f.69.
Et insinuationi, an renũciari possit cũ iuramento.ibi.nu.11.
Et q decretũ iudicis nõ requiratur in insinuatione.ibi.nu.3.
7 Insinuatio facta pro uno, q prosit alĳ.qui venit in consequentiam. in.l.cũ quidã.nu.4.C.de iure dot.fo.184.
5 Insinuatio est facere redigi donationẽ in scriptis corã iudice.ĩ.l.modestinus.nu.2.ff.de dona.fo.68.
2 **Insolutum** licet plures teneant ex natura rei in obligationem deductę:non tamẽ dicũtur duo rei, nec habẽt beneficiũ duorũ reorũ.in.l.rẽ hęreditariã.n.1.ff.de eui.f.148.
7 **Inspectores** vulnerũ, ventris, finiũ agrorũ & similiũ, an iurare debeãt.in.l.iurisiurandi.nu.2.&.4. C.de testi.fo.150.
7 Inspicere debemus id ad quod res principaliter agitur.in.l.cũ proponas.nu.8.C.de dolo.fo.91.
2 Inspici debet quid petatur, non quid debeatur.in.l.nõ est nouũ.nume.2.ff.de actio.emp.fo.121.
2 Inspicere debemus q euenire põt, & q res est ordinata ad cãm.in.l. si quis domũ.§.hic subiũgi.nu.1.ff.de loca.& condu.fo.127.
2 Inspici qñ debeat id quod ab vna parte agitur.in.l.si ego.nu.2.ff.de rebus credi.fo.16.
1 Inspicitur q euenire põt.ĩ.l.si idẽ.§.si vna.n.1.ff.de iuris.om.iu.f.52.
1 Inspicitur q fieri debeat, licet factum sit.in.l.ius pluribus.nu.1.ff.de iusti.& iure.fo.15.
1 **Instantia** cõpromissa ad hęredẽ nõ trãsit etiã si sit in cã conclusum.in.l.diẽ proferre.§.si hęredis.nu.2.ff.de recep.arbi.fo.148.
1 Instantia compromissi q pereat triennio.in.l.si de meis.§.ex cõpromisso.nu.3.ff.de recep.ar.fo.147.
4 Instantia si ex forma statuti pereat termino quinq; mensium.nisi steterit per actorẽ sufficit actorem semel interpellasse Iudicẽ, vt nõ stet per eum.in.l.titia.§.vsuras.nu.4.ff.de leg.ĳ.fol.47.
4 Instantia cepta cũ hęrede, restitutione facta cõtra ipsum, & eius hęredẽ durat.in.l.lucius.§.rogatus.nu.1.ff.ad senatuscõ.trebel.fo.157.
Instãtia causę, an transeat ad hęredes?in auth.vt litig.iu.nu.5.fo.56.
Instantia causę principalis, an cõcur.qñ stat per iudicem quominus causa expediat, & qd, qñ stat per alium.remissiuẽ.in.§.ad hęc.nu.3. in authen.de appel.& intra quę tempo.fo.23.
Instantia prima põt restaurari per restitutionẽ in integrũ.in.l.cãs. nu.9.C.de sen.aduer.fisc.latis retract.lib.x.fo.9.
Instantia, q non currat in executionib⁹ instrumentorũ, & sentẽtiarũ & ibi, an hoc sit verũ.in.l.litibus nu.11.&.13.C.de agrico.& censi.libro.xj.fo.46.
Instantia, q currat emergentibus ante litem contestatam.ibi.nu.12.

7 Instantia si tempus statuitur iudici, non est perempta: secus si statuatur instantiæ, & causa intra tempus non sit expedita. in. l. nemo. nu. 3. C. vt omnes iudi. tam ciui. fo. 42.

7 Instantia perempta, actio remanet perpetua. in. l. etiã. nu. 3. C. si tut. vel cura. interue. fo. 94.

7 Instantia si est perempta, iterum iuratur de calumnia. & si in medio iudicij iudex mutatur, an iterũ sit iurandum. in. l. cum & iudices. n. 15. C. de iureiu. propter calũ. dando. fo. 106.

Et qualiter iuramentum calumniæ præstetur. ibi. nu. 18.

7 Instãtia licet sit perempta, officium tamẽ iudicis durat, vt possit hoc declarare: & partem in expensis condemnare. in. l. properandum. §. illo proculdubio. nu. 4. C. de iud. fo. 111.

7 Instantia perempta quæ acta pereant. in. l. properandum. §. & si quidem. nu. 14. C. de iudi. fo. 111.

6 Instantia cœpta cũ defuncto trãsit in fideicõmissariũ: nõ tñ cœpta cũ hærede. in. l. si eum hominẽ. ff. de fideiusso. & manda. nu. 3. fo. 74.

6 Instãtia causæ appellationis dicitur alia instãtia à prima. in. l. cũ apud ff. iudi. so. nu. 4. fo. 112.

6 Instãtia noua ꝙ opus sit cõtra fideiussorem de defendendo. in. l. si qs apud aliquem. §. si plures. ff. iudicat. so. nu. 2. fo. 109.

6 Instãtia causæ ciuilis cõtinuaẽ in hæredem vniuersalem, nõ criminalis, & quando causæ appellationis? in. l. si eum hominem. ff. de fideiuss. & manda. nu. 2. fo. 74.

6 Instãtia qñ trãseat in singularẽ successorem? in. l. si eum hominem. ff. de fideiusso. & manda. nu. 4. fo. 74.

Instantia potest cedi. ibidem.

Instantia trãsit in eum, ad quem res vel actio de necessitate transit: secus si non transit de necessitate. ibi.

Et clausula de defendendo, nõ committitur hæreditate iacẽte. ibidẽ.

3 Instantia iudicij cœpta ꝙ nõ trãseat in fiscũ. in. l. si cõstãte. §. si bona. nu. 1. ff. sol. mat. fo. 23.

3 Instãtia cœpta cũ filio ꝙ trãseat in patrem. ibi. nu. 3.

8 Instãtia perempta, qui effectus duret: & qui pereãt. in. l. litigator. nu. 4. C. de fruc. & lit. expen. fo. 77.

6 Instãtia causæ criminalis, ꝙ nõ trãseat ad hæredes. in. l. diui fratres. ff. de accusa. & inscrip. nu. 1. fo. 163.

8 Instãtia perempta, superest officiũ iudicis ad condẽnandum partem in expensis. in. l. nouerint. nu. 1. C. vt crim. quæstio. intra certum tempus termi. fo. 126.

6 Instãtia cœpta per alterũ ex correis credẽdi, si petijt, ꝙ nõ perimitur præoccupatio. in. l. ex duobus. ff. de duo. re. consti. num. 14. fo. 62.

6 Instãtia accusationis in causa criminali, qñ perimatur accusatore mortuo, appellatione pẽdente. in. l. libellorũ. §. si accusator. ff. de accus. & inscri. nu. 9. fo. 158.

4 Instãtia de vno ad aliũ qualiter trãsferatur. in. l. explicito. nu. 4. ff. ad senatuscon. treb. fo. 142.

6 Instãtiam cœptam per procuratorem an dominus prosequi possit? in. l. si procurator. ff. quæ sent. sine appell. rescin. nu. 1. fo. 227.

6 **Instigatio** nõ releuat accusatorẽ à pœna, nisi accusaret ex necessitate officij, vel fuisset facta à personis, quibus verisimiliter deberet credi. in. l. athaletus. ff. ad leg. Cor. de fal. nu. 3. fo. 185.

6 Et instigantes ad accusandum, tenẽtur de crimine calumniæ & Turpill. in. l. accusatorum. §. incidit. ff. ad senatus. Turp. nu. 1. fo. 190.

Instigator põt accusationẽ prosequi, etiã accusatore desistẽte. ib. n. 2.

6 Instigator dicitur qui probationes accusatori parat. in. l. in senatus. ff. ad senatus. Turp. nu. 1. fo. 191.

8 **Institor** & exercitor possunt conueniri ex eorũ cõtractibus item proponẽs, & quilibet eorũ insolidũ, an dicãtur duo rei insolidũ, ꝙ non: sed vnus tenetur principaliter, alter accessoriè. in authen. hoc ita. nu. 12. C. de duobus reis stip. fo. 111.

6 Institorem vel exercitorem prçponens, licet possint insolidum cõueniri, sicut institor & exercitor, nõ tamẽ dicũtur duo rei, sed vnus tenetur principaliẽ, alius accessoriè. in. l. eandem. ff. de duo. re. consti. nu. 10. fo. 60.

3 **Instituo** pauperes Christi quos Titius eliget, ꝙ valet talis institutio. in. l. illa institutio. n. 9. ff. de hære. insti. f. 127.

8 Instituti & substituti cõcursus, qñ admittaẽ. in. l. cũ proponas. nu. 7. C. de hære. inst. & quę perso. hær. insti. non poss. fo. 19.

3 Instituti vel substituti in secũdo gradu qñ veniãt per hæc verba qsquis mihi hæres erit, vel quos mihi hæredes institui. in. l. qui liberis §. hæc verba. nu. 6. ff. de vul. & pup. fo. 144.

3 Institutio an possit fieri vno verbo. in. l. institutio talis. n. 4. ff. de con di. insti. fo. 160.

3 Institutio facta de pauperibus eligẽdis per guardianum fratrum minorũ an valeat? in. l. captatorias. nu. 1. de hære. inst. fo. 132.

8 Instõ. in re certa, an remaneat valida testõ irritato ex cã pręteritiõis, vel exheredationis, in auẽ. ex cã. n. 15. C. de libe. pteri. vel ex hęr. fo. 28.

3 Instõ facta de filio & nepote, iã nato, an intelligaẽ ꝙ admittãtur ordine, successiuo? i. l. Gall⁹. §. qdam recte. n. 4. ff. de libe. & posth. f. 108.

3 Institutio, an necessario debeat pręcedere substitutionẽ vulgarẽ. in l. hęredes. nu. 16. ff. de vul. & pupil. substi. fo. 137.

3 Instituto sub cõditione potestatiua duplex scientia requiriẽ, vt possit adire. in. l. sed & si de sua. §. sed & si. nu. 1. ff. de acqui. hęre. fo. 175.

3 Institutio facta de aliquo vsq; ad pascha, & quod nullo modo vlterius possit esse hæres, ꝙ nõ teneat. in. l. hæreditas ex die. nu. 5. ff. de hęre. insti. fo. 128.

3 Institutio de re certa rupto testamento, qñ cõfirmetur per authẽ. ex causa? in. l. ex facto. nu. 4. ff. de hęre. insti. fo. 128.

3 Institutio posthumi simpliciter facta comprehẽdit omnẽ posthumũ secus si instituens se adstringeret ad posthumũ nasciturũ ex tali vxore sua, vel ad nasciturũ ex ventre vxoris suę quę pręgnãs est. in. l. placet. nu. 1. ff. de libe. & posthu. fo. 104.

3 Institutio facta de filio si intrauerit in monasteriũ, an valeat. in. l. si filius. nu. 6. ff. de condi. insti. fo. 162.

3 Institutio facta de filijs ꝙ nõ cõprehendat eum, quẽ testator credebat mortuũ. in. l. si quis ita. nu. 3. ff. de test. tute. fo. 51.

1 Institutio põt ex causa habere querelã inofficiosi testamẽti. in. l. papinianus. §. quarta. nu. 1. ff. de inoffi. test. fo. 160.

4 Institutio hæredis si continet personam incertam quãdo valeat. in. l. quidam relegatus. nu. 3. ff. de rebus dub. fo. 104.

3 Institutio facta de monacho cũ hoc ꝙ nihil acquiratur monasterio, ꝙ nõ valeat. in. l. si alienũ. nu. 1. ff. de hęre. insti. fo. 130.

4 Institutio facta de ecclesia fratrũ minorum valet, & ciuitas põt petere. in. l. ciuitatibus. nu. 1. & . 3. ff. de leg. j. fo. 29.

4 Institutio, & legatum quando est pro non scriptum, facto hęredis, substitutio & fideicõmissum remanet in suo robore. in. l. si quis. nu. 1. ff. de his quę pro nõ scrip. hab. fo. 110.

Institutio hęr edis irritatur, qñ in exhęredatione causa exhęredationis inseritur: sed non probatur per hęredem. in. §. siue igitur. nu. 4. in authen. vt cũ de appel. cog. fol. 51.

Institutus in re certa data, alio hęrede vniuersali instituto, licet habeatur loco legatarij, tñ vt testamentũ impugnari non possit, habeẽ locõ hæredis. ibi. nu. 12. fo. 52.

5 Institutio facta de aliquo sub conditione, si dederit ex filio incapaci non valet. in. l. ꝙ conditionis. nu. 4. ff. de mor. cau. dona. fol. 74.

7 Institutio facta de captiuis, seu pauperibus valet. in. l. si quis ad declinandam. nu. 1. C. de episco. & cle. fo. 29.

7 Institutio hæredis facta in testamento cõdito iuxta dispositionẽ huius legis, ꝙ huius legis beneficio sustineatur. in. l. habeat. nu. 43. C. de sac. san. eccle. fo. 11.

8 Institutio facta de pauperibus eligendis, per priorem alicuius fraternitatis, num valeat. in. l. captatorias. nu. 1. C. de testa. mili. fo. 15.

8 Institutio de monasterio cũ conditione facta si recipiat talem in monachum, valet institutio. & cõditio reijcitur. in. l. conditioni. nu. 3. C. de insti. & substi. fo. 20.

3 Institutus si fuerit aliquis in semisse vsq; ad pascha: alius in eodẽ semisse post pascha: ali⁹ in alio semisse simpliciter an talis institutio valeat? in. l. hęreditas ex die. nu. 4. ff. de hęre. insti. fo. 128.

3 Institutus si repudiat vno iure & vult venire de alio, qñ ei præferaẽ substitutus. in. l. nec is. §. hæres institutus. nu. 3. ff. de acq. hære. f. 170.

3 Institutus & substitutus qñ concurrant. in. l. quãdiu. nu. 4. ff. de acq. hære. fo. 178.

3 Institutus in beneficio ꝙ nõ administret nisi ponatur in quasi possessione administrationis. in. l. legitimos. nu. 4. ff. de leg. tuto. fo. 54.

3 Institutus sub cõditione impossibili an possit adire hereditatẽ de iure ciuili, vel petere bono. posses. de iure pretorio? in. l. sub impossibili. nu. 11. ff. de condi. insti. fo. 159.

3 Institutus si decedat ante aditam hęreditatem, & transmisit ius deliberandi, ꝙ ius prefertur substituto? in. l. hæredes. nume. 20. ff. de vul. & pupil. fo. 137.

3 Institutus si est indignus, nec adit hæreditatẽ: fiscus admittitur ad hæreditatẽ excluso substituto. ibi. nu. 26.

3 Institutus & substitutus quibus casibus concurrant. ibidem. nu. 26.

3 Institutus primo gradu, qñ potest esse hęres: sed nõ eodẽ modo quo defunctus voluit: an ipsę institutus admittatur, vel substitutus vulgaris. ibi. nu. 29. fo. 138.

3 Institutus qñ repudiauit bono. posses. secundũ tab, ꝙ vult venire de iure ciuili, substitutus etiam excluditur. ibi. nu. 53.

3 Institutus sub conditione, si noluit parere cõditioni, substitutus admittitur. ibi. nu. 54. fo. 139.

3 Institutus in re certa nõ habeẽ loco legatarij nec verè est hęres. sed est tertia species dę ꝑ se participãs de vtroq;. i. l. ex facto. n. 1. ff. de hęre. insti. fo. 128.

3 Institutus in re certa ꝙ habeat ius accrescendi, & possit capere rem suam authoritate. ibi. nu. 2.

3 Adde ꝙ hanc dicit cõem Alex. in cõsi. cxxxviij. col. penul. ver. quo autem. in primo volu. ibi.

3 Institutus in re certa decedens ante agnitionẽ ꝙ illam transmittat sicut legatarius. ibi. nu. 3.

5 Institutus si decedat testatore sciente & non habente tempus ad prouidendum conseruatur libertas, & hæreditas.in.l.neque enim.§.cum miles.nu.3.ff.de mili.test.fo.163.

5 Institutus quando adiuit hæreditatem & eam post repudiauit post restitutionē in integrum,ꝙ substitut⁹ vulgaris poterit adire de iure ciuili.in.l.moribus.§.interdū.num.2.ff.de vul.& pup.fo.141.

5 Institutus vt det monacho vel alteri religioso qua actione conueniat in.l.quidam cum filium.nu.2.ff.de hære.insti.fo.130.

5 Institutus in fundo, & prohibitus plus petere non posse, nullo alio hærede instituto,ꝙ non sit hęres insolidum.in.l.quoties.§.si duo.nu 1.ff.de hęre.insti.fo.124.

4 Institutus si fuerit vnus purè & alius sub conditione,an institutus purè habebit totū.in.l.plane.§.si cōiunctim.n.2.ff.de legatis primo.f.12.

4 Institutus purè & legat⁹ pure an possit pœnitere?remissiuè.in.l.si patroni.§.sed nec illud.nu.2.ff.ad senatuscon.treb.fol.152.

4 Institutus ex re certa eo casu quo hæreditas pertinet ad eū,& si actiones ad eum transeunt potest cogi adire & restituere.in.l. cogi.§.sed & similes.nu.1.ff.ad senatusconsul.treb.fo.147.

4 Institutus purè & rogatus restituere sub conditione quando possit adire & restituere & an talis possit adire spōte, & restituere.in.l.sed si alio.nu.5.&.nu.6.ff.ad senatuscon.fo.146.

4 Institutus alternatiuè sub duobus conditionibus contrarijs, & diuersis portionibus pro qua portione petet bonorū pos.in.l.si ita scriptum.nu. 1.ff. de bonorum poss. secundū tab.fo.181.

2 Institutus in re certa,ꝙ habeat portionē cohæredis instituti in reliquo mortui,quem testator putabat viuere.in.l.seruo.nu.2.ff.de condict.indebi.fo.62.

8 Institutus in re certa, habet loco legatarij,qn̄ ali⁹ reperitur vniuersalis vel in quota institut⁹.in.l.quoties.n.1.C.de hære.insti.& quæ perso. hære.insti.non poss.fo.19.

Institutus in re certa,nullo dato cohærede, nō est hæres,neque legatarius, sed tertia species.ibi.nu.2.

4 Institutus capax si non cogitur adire, & restituere,an ille apud quē remanet hæreditas,remaneat cum onere istius fideicō. in.l.eam quā nu.6.C.de fideic.fo.45.

8 Institutus habet bonorum poss. contratab.beneficio præteriti.in.l. posthumo.nu.4.C.de bo.poss.contratabu.fo.9.

Instrumenta quietationum , debent causam continere, quando fiunt ab his,qui donare possunt.in l.ad inferiorum.nu.2.C.de apochis publi.& de descripti.lib.10.f.16.

Instrumenta confessionū requirūt diem & consulem:secus si sit scriptura priuata.ibi.nu.5.

8 Instrumenta fundi non possunt obligari ex conuentione.in.l.executores.nu.2.C.quæ res pigno.obl.poss.vel non.fo.105.

Et an hæc lex habeat locum in omnibus feudis.ibi.nu.3.

8 Instrumenta rei legatę,ꝙ remanere debeant penes hæredem.in.l.instrumenta.nu.1.C.de fideicom.fo.45.

6 Instrumenta & acta quando contra fiscum edantur? in.l. in fraudem §.neque instrumenta.ff.de iure fisc.nu.1.fo.233.

Instrumenta dotalia de iure nō requirūtur:vt filij legitimētur per subsequens matrimonium.in.§.tribus.nu.12.in aut.quibus mo.nat.effic. sui.fo.40.

1 Instrumenta plura si de vna re sunt facta,& vnum sit redditum videtur facta liberatio debiti.in.l.labeo.§.sed & tacito.nu.7.ff.de pactis. fo.80.

3 Instrumenta producta de verbo ad verbum,si inferantur in actis tūc faciūt fidē perpetuo.in.l.chirographis.nu.2.ff. de admini.& peri.tuto.fo.68.

1 Instrumenta confecta ab eo qui diu se gessit pro tabellione an valeāt in.l.barbarius.j.nu.6.&.8.ff.de offi.præto.fo.34.

Instrumenta confecta à notario,qui dicit ꝙ se pro notario posuit, & publicum officium exercuit,an valeant? remissiuè. in.§.alienationis. nu.3.in aut.de nō alie.aut permu.fo.12.

Instrumēta post didicita testificata produci possunt,& nu.32.& ibi. ꝙ vsque ad causæ conclusionem.in.§.quoniam vero.nu.3.fo.42.

Instrumenta debēt scribi claris, & apertis literis: & an per signa?in authen.de testa.imper.nu.2.fo.48.

5 Instrumenta alicui⁹ notarij,si sunt deposita apud aliquem,contra illum potest agi,vt exhibeat. & inde instrumēta.l.omniū habet.§.si tabulæ.ff.de tabulis exhibendis.nu.1.fo.147.

Instrumenta possunt confici in prima & secunda persona.in authē. vt præpo.no.impe.nu.10.fo.25.

Instrumentū potest confici per verba præsentis,vel præteriti tēporis.ibi.nu.11.

Instrumēta facta à tabellione per alium tabellionem delegata an valeant?in.§.vt tamen.nu.2.in authē.de tabellio.fo.24.

Instrumenta tabellionis priuati officio,an valeant?ibid.nu.2.

5 Instrumenta guarentigiata si ex forma statuti habent executionem, possunt per quēcūq; iudicem executioni mandari.in.l.à diuo pio.§. j.ff.de re iudi.nu.7.fo.122.

Instrumēta cōfecta ab aduocato, tenent, licet tabellionatus officium exercere nō deberet.in.l.vniuersos.nu.2.C.de decurio.& eorum filijs lib.10.fo.19.

Instrumenta duo,si reperiuntur eodē die confecta , vnum pro fisco, aliud pro priuato, præsumitur præcessisse instrumentum priuati. in l.si priusquam.nu.8.C.de iure fisci.ibi.10.fo.3.

Instrumenta quæ celebrantur per consilium ciuitatis,debent dicere. cōuocato consilio ad sonū campanæ & ec.in quo fuerunt omnes, vel maior pars.in.l.curiales.nu.4.C.de prædijs decurio.lib.10.fo.23.

Instrumēta quid cōtinere debeāt?remissiuè.in.l.generali.nu.12. C.de tabularijs scribis.lib.10.fo.31.

2 Instrumenta duo habens facta diuersis temporibus de eodem , ꝙ ex vtroq; dicit possidere.in.l.singularia.nu.12.ff.de reb.credi.fo.14.

5 Instrumenta guarentigiata,si ex forma statuti habent executionem possunt per quemcunque iudicē executioni mandari.in.l.à diuo pio: §.sententiam Romæ.nu.8.ff.de re iudica.fo. 122.

7 Instrumenta si sunt relicta in manu iudicis,an dicatur renūciatum liti.in.l.postquam.nu.9.C.de pact.fo.51.

2 Instrumenta de nouo reperta,ꝙ possint produci post conclusum in causa,etiam peremptorio emanato.in.l.admonendi.nu.2.ff.de iureiurand.fo.32.

Instrumenta de nouo nō reperta , producūtur vsq; ad cōclusionem causæ.ibi.nu.3.

Instrumenta fuisse de nouo reperta,ꝙ probet per iuramentum.ibi. nu.4.

3 Instrumenta.in quibus continentur nomina debitorum an debeant poni per extensum in inuentario?in.l.tutor qui reper.nume.16.ff. de admini.& peri.tuto.fo.60.

3 Et citatis ad hoc nominatim ipsis debitoribus, ad hoc vt inuentariū contra ipsos probet,sed quantum ad tutorem sufficit summatim ponere.ibidem.num.eo.

7 Instrumēta cōia debēt esse apud digniorē.ī.l.proc.n.1.C.de edē.f.47.

7 Instrumēta cōfessionata pn̄t exequi etiā in personā in diebus feriatis,ob necessitatem hominum.in.l.omnes.C.de fer.fo.116.

7 Instrumēta cōfecta à notario extra territoriū,ꝙ faciāt vbicūq; fidem in.l.cunctos populos.nu.35.C.de sum. trini.fo.7.

6 Instrumenta guarentigiata ꝙ exequātur etiam si cōtinēt incertā quātitatem declarata tamē prius quātitate.in.l.stipulatione.nu.3.ff.iudi. so.fo.107.Claus.de defendēdo si habet certum & limitatem tempus, meretur executio.ibi.Claus.de dolo,ꝙ mereatur executionem. & remittit.ibidem.

3 Instrumēta cōfecta à notario suo,an valeāt?in.l.lucius.nu.1.ff.de mili. test.fo.165.

1 Instrumēti amissi renouatio, debet fieri de præcepto iudicis. in.l.si quis.§.nec iterum.nu.2.ff.de edendo.fo.78.

7 Instrumēti copiam,vbi quis petit,an solum particula,quæ ad ipsum pertinet,sit ei dāda?an totū instrumētum.remissiuè.in.l.instrumētorum.nu.1.C.de precibus impera.offeren.fo.39.

7 Instrumētis dotalibus,hodie renūciatur exceptioni nō nume. pecuniæ,& ideo sufficit sola cōfessio.in.l.dotem.nu.2.C.de dote cauta nō numera.fo.185.

1 Instrumēto vēditionis tradito per emptorem venditori in quo erat cōstitutum,nō videtur res tradita sed ius in instrumento cōtentum in.l.ab emptione.nu.8.ff.de pactis.fo.93.

1 Instrumēto si dicatur,promitto me ratum habiturum:quicquid per procuratorem meum legitimè factum fuerit.nō videtur legitima ratificatio.in.l.quæ omnia.§.planè.nu.4.ff.de procu.fo.104.

1 Instrumēto fuisse appositam diem per relationem ad aliquem actum an satis sit.in.l.si quis.§.si initium.nu.17.ff.de edēdo. fol.76.

4 Instrumēto producto qn̄ quis possit partem acceptare, & partem nō.in.l.aurelius.§.idem quæsijt.nu.1.ff.de libe.lega.fol.100.

2 Instrumēto creditur propter loci distātiam,cui aliâs nō crederetur. in.l.admonēdi.nu.42.ff.de iureiurā.fo.34.

5 Instrumēto vēditionis factæ à procuratore,si dicat,ꝙ pecuniā ī veritate recepit,& ꝙ cōfessus fuit se ī talē cām cōuertisse:nec p hoc apparet illā cāmesse verā:an sufficiat ad trāslationē dn̄ij:vbi qd ī procuratore ecclesię vel ciuitatis.ī.l.à diuo pio.§.sed si emp.n.7.ff.de re iud.f.124

7 Instrumento qui dicit se non vsurum,quod tn̄ producit,quando videatur confiteri instrumentū,non verū,& illo instrumento vti.in.l. si aduersarius.nu.1.C.de fide.instru.fo.154.

7 Instrumentū,qui dicit se vsurū,an poterit de falso puniri.in.l.si falsarius.nu.3.C.de fide instru.fol.154.

Et cautela est vt euitet falsi pœnam, qui produxit falsos testes vel instrumenta.ibi.nu.4.

Instrumentorū productio , an possit recipi à tabellione,iudice absente.in.l.instar.nu.16.C.de iure fisci.lib.x.fo.3.

6 Instrumenti tenor p testes vt probet,debet probari p psonas instructas,puta vel notarium,iudicem,vel iuristas.in.l.ex quibusdam. §. j. ff.de iure fisci.nu.4.fo.229.

Instrumentū fauore fisci potest probari per testes cōmunes.ibi.

Si probatur verum furtū instrumentorū,tūc probatio de tenore instrumenti p testes cōes facit fidem contra submittentem.ibidem.

Index ſingularium materiarum.

7 Inſtrumento qñ poſsit p̃ partes contradici,in,l.in contractibus. nume.4.plus valere quod agitur.fo.158.

7 Inſtrumento venditionis facto,in quo continetur,quòd titius vendidit fundũ:ſed nõ dicitur de p̃tio,an ex eo agi poſsit,in.l.ſi interrogatione.nu.10.C.de vſur.fo.168.

Et inſtrumentũ vẽditionis repertũ in prothocollis notarij ſine pretio,non põt publicari.ibidem.

7 Inſtrumento ceſsionis factę titulo vẽditionis,ſi nõ apparet de numeratione:ſed poſtea fuit numeratũ,ꝙ ſufficiat.in.l.p diuerſas. nu.16. C.manda.fo.172.

7 Inſtrumento in ſcriptis confecto, ſi quis confitetur ſe recepiſſe pecuniam,ꝙ etiam poterit opponere exceptionẽ nõ nume.pecu. in.l. ſi ex cautione.nu.3.C.de nõ nume.pecu.fo.163.

6 Inſtrumento deleto in quo erat debitũ cõditionale,an ageť ad totũ, an fiet executio ſtatim.remiſsiuè.in.l.q dã tabularũ.ff.de fur.n.1.f.123.

7 Inſtrumẽto vẽditionis ſi datur,ꝙ illud quod plus valet, donat tanquã benemerito:an tollatur beneficiũ huius le.in.l.rẽ maioris.nu.14. C.de reſcin.vẽdi.fo.174.

7 Inſtrumento ſi inſunt plura pacta,ex primo pacto prius appoſito, nõ põt dicere pars ſibi primò ius quęſitum.in.l.contractus.nu.4.C. de fide inſtru.fo.156.

6 Inſtrumento quando nõ continetur mutuũ.ſed ſola cõfeſsio mutui: tunc ex cõtractu mutui nõ agitur ex ſtipulatione,ſed certi cõdictiõe in.l.ſtipulatio non põt.§.ſi quis ita.ff.de ver.obli.nu.9.fol.2.

7 Inſtrumẽto,qñ probetur pecuniã fuiſſe numeratũ.in.l.ſi ex cautiõe nu.1.C.de non nume.pecu.fo.163.

7 Inſtrumẽtorũ amiſsio,ſi probetur,quã probationẽ faciat. in.l. ſicut iniquũ.nu.1.C.de fide inſtru.fo.155.

7 Inſtrumentotũ duorũ ſcriptorum in vna charta,primo ſcriptũ præſumitur primo cælebratũ.in.l.hæc quæ neceſſariò.nu.18.C.de nouo codi.facien.fo.3.

6 Inſtrumẽto venditionis rerum eccleſiæ ſi dicať,pręcedentibus legitimis tractatibus,per hoc nõ probatur ꝙ interceſſerint.in.l. ſi fortè. ff.de caſtrẽ.pecu.nu.6.fo.237.

1 Inſtrumentũ ꝙ redditur à notario parti nõ dicitur originale, ſed originale diciť,ꝙ remanet notario.ĩ.l.ſi qs.§.p̃tor ait.n.2.ff.de edẽ.f.78.

4 Inſtrumẽtũ ꝙ debet executiõi mãdari intelligiť de ritè facto.in.l. nõ putauit.§.nõ quęuis.nu.3.ff.de bo.poſ.cõtratabu.fo.167.

4 Inſtrumẽtũ ſi qs in iudicio produxit,an poſsit illud dicere inualidũ. ſiue nullũ?in.l.poſt legatũ.nu.2.ff.de is quib. vt indi.fo.111.

4 Inſtrumẽtũ falſum dicẽs.an poſtea poſsit dicere verũ & ex eo intentionem ſuã fundare? in.l.poſt legatum.nu.9.ff.de his qb.vt ĩdi.f.111.

1 Inſtrumentum factũ in territorio ex forma ſtatuti valet etiam extra territoriũ.in.l.nec ei.§.eorũ.nu.8.ff.de adop.fo.73.

1 Inſtrumentũ nõ liquidum,qũo exequatur ſtãte ſtatuto,ꝙ inſtrumẽta exequantur.in.l.qua quiſq;.nu.8.ff.de eden.fo.73.

4 Inſtrumentũ pro ſe ſcribere licet quis prohibeatur tamen contra ſe non.in.l.nõ putauit.§.ſi qs ſua manu.n.1.ff.de bo.poſ. cõtrata.f.167.

Inſtrumentũ,ſi ex vna parte adſit,ad quod petitur fieri cõparatio, & teſtes pro inſtrumento deponẽtes ex alia parte,ſola cõparatio literarum alterius inſtrumẽti eiuſdẽ hominis,cui magis credendum ſit, iudex arbitrabitur.in authen.de inſtru.caute.& fide.num.5.fo.33.

1 Inſtrumentũ ſi fiat inter nõ Chriſtianos fit inuocatio dei ipſorũ. in l.ſi quis.§.ſi initium.nu.7.ff.de eden.fo.76.

1 Inſtrumentũ nõ vitiatur ſi cõmittiť inuocatio diuini noĩs.ibi.nu.7.

Inſtrumẽtũ ſi in prothocollo appareat confectum mẽſe Ianuarij cũ appoſitione annorũ dñi:& ſic diuerſa inſtrumẽta cõfecta de menſe Maij Auguſti & ſeptembris & poſt modũ alia inſtrumenra cõfecta de menſe Ianuarij ſine appoſitione annorũ domini,inſtrumentũ nõ valet:nec intelligitur de anno ſequẽti.ibi.nu.11.

1 Inſtrumẽtum ſi dicatur confectum die natiuitatis domini,vel die paſchatis vel veneris ſancti & nõ apponatur menſis an valeat inſtrumẽtum.ibi.nu.23.fo.77.

1 Inſtrumentũ ſi in libro notarij reperiť cũ die & cõſule & relictis aliquib⁹ chartis nõ ſubſcriptis reperiť aliud inſtrumeutũ ſine die & cõſule,tũc dies appoſitus in primo inſtr̃o nõ intelligiť repetit⁹ in ſequẽti & in repe.nu.18,in.l.ſi qs.§.ſi initiũ.nu.6.ff.de eden.fo.75.

Idẽ ſi incipit ponere annos dñi & dimiſit ſpaciũ.& in rep.n.19. ibi.

Idem ſi errore eſt appoſitus dies & cõſul per errorẽ.ibidem.

4 Inſtrumẽtũ nõ videť eſſe legatũ,legata p̃prietate,ſec⁹ ſi legat⁹ ſit vſuſfructus.in.l.cũ pater.§.dotes.nu.1.ff.de fun.inſtru.fo.80.

2 Inſtr̃m cõtinẽs plura capitula,ſi p̃duciť ꝙ poſſum acceptare quæ faciunt pro me,& refutare q̃ faciũt cõtra me.in.l.publia meuia.§.titi⁹ ſempronio.nu.4.ff.depoſiti vel cõtra.fo.103.

2 Inſtr̃m publicũ,ꝙ poſsit ſcribi in tabulis de ligno & in chartis de papyro.in.l.in cõmodato.§.ſicut.nu.7.ff.commo.fo.82.

2 Inſtrumentũ de eo ꝙ cõuẽtũ eſt vt fiat,qũo poſsit agi.in.l. dedi tibi. nu.7.ff.de cõdi.cau.da.nõ ſecu.fo.40.

7 Inſtrumentũ,qñ poſsit exemplari extra iudiciũ partiũ voluntate. in.l.ſi quis in aliquo.nu.5.C.de eden.fo.47.

Inſtrumẽtũ exemplatũ per tres, vel quatuor notarios aſſerentes.ſe v diſſe,& auſcultaſſe inſtrumentum quando fidem faciat.ibi. nu.7.

Inſtrumẽtũ quando facit mentionẽ de alio inſtrumẽto,an tunc illud probet.ibi.nu.11.fo.48.

7 Inſtrumentum fuiſſe ſcriptũ manu alicuius,probať eius dicto, vel p cõparationẽ literarũ.in.l.in exercendis.nu.1.C.de fide inſtru. fo.156.

Et inſtrumento in dubio ſtatur.ibi.nu.2.

Inſtrumẽtũ reddiť falſum,ſi aliť ſit ſcriptũ q̃ actum.ibidem.num.12.

Inſtrumẽtũ ſcribens qñ poſsit illud reprobare.ibi.nu.13.

7 Inſtrumẽtũ ſi in eo diciť præcedẽtibus legitimis tractatibus,& licẽtia epiſcopi.& fiat venditio rerũ eccleſiæ.non probat.in. l.ſi quis in aliquo.nu.12.C.de edendo.fo.48.

7 Inſtrumentũ,qñ negať quis habeat probare.in.l.in omnib⁹.n.3.C.de iureiur.propter.calũ.dan.fo.106.

Et pro inſtrumento quando præſumatur.ibi.nu.4.

7 Et introductũ in fauorẽ,nõ debet in odiũ retorqueri.in.l.plures. nu. 4.C.de fide inſtru.fol.157.

7 Inſtrumẽtũ producẽs ſolenniter publicatũ, nõ cogiť prothocollum exhibere niſi velit illud de falſo redarguere.in.l.cũ quidã.nu.2.C.de fide inſtru.fo.158.

Et quę requiranť ad hoc,vt qs cogať ad exhibendũ inſtrumẽtũ.ib.n.3.

Et vt qs nõ poſsit amplius producere inſtrumẽtũ practica ẽ.ibi.n.5.

6 Inſtrumentum ſi cõtinet ꝙ Titius promiſit Seio cẽtum pro tali cauſa computato omni alio inſtrumento,tunc ĩducitur nouatio.in.l.omnes res.ff.de noua.& delega.nu.2.fo.83.

7 Inſtrumẽtũ in quo qs cõfiteť ſe recepiſſe,ꝙ nõ recepit,probat ꝙ ille promiſit dare,cui eſt facta cõfeſsio.in.l.ſi volũtate.n.1.C.de dotis promiſsio.fo.183.

7 Inſtrumẽtũ depoſiti ꝙ habeat executionẽ paratã de iure communi, ſicut res iudicata.in.l.ſi quis.nu.3.C.depoſiti.fo.171.

6 Inſtrumentũ decẽs animo lucrãdi ſibi vel alteri, teneť furti:ſi animo iniuriandi & nocendi debitori, teneť damni infecti iniuriæ.in.l.qui tabulas.§.ſed ſi qs.ff.de furtis.nu.1.fo.123.

6 Inſtrumentum in quo apparet ꝙ Titius fecit Sempronium præſentem & ſtipulantem in cauſa donationis,vſumfructuariũ omnium bonorum,ꝙ valeat.in.l.ſtipulationum.§.ſtipulatio autem.n.3.fo.9.

1 Inſtrumẽtũ cõmune debet edi cum die & conſule.in.l.qua quiſq;. §. editiones.nu.4.ff.de edendo.fo.73.

1 Inſtrumentum commune ꝙ dicatur.ibi.nu.eo.

1 Inſtrumentum proprium ediť cũ die & cõſule.ibid.nu.5.

1 Inſtrumentum debiti ſi reperitur cancellatum,tam penes creditorem q̃ debitorem quando ex hoc pręſumatur liberatio. in.l.labeo.§.ſed & tacito.nu.3.ff.de pactis.fo.80.

1 Inſtrumentum in quo duo erãt obligati ſi detur alteri ille videtur liberatus,& donata actio contra alium.ibid.nu.5.

1 Inſtrumentũ ꝙ mihi debitori tradidiſti,ſi tibi reddidi videtur in priſtinam obligationem me reponere.ibid.nu.6.

6 Inſtrumentum non vitiatur ſi erratur in indictione,quia appoſita nõ concordat cum annis domini.& ſi non apparet an ſit erratum in annis domini,vel in indictione præſumitur erratum in indictione.in.l. ſi librarius.ff.de regul.iuris.nu.6.&.7.fo.262.

3 Inſtrumentum ſi ſit perditum vel non reperitur extenſum in imbreuiatura notarij:an poſſum cogere debitorem ad nouam promiſsionẽ faciendam?in.l.chirographis.nu.5.ff.de admini.& pericu.tuto.fo.68.

3 Inſtrumentum ꝙ æquiualeat duobus teſtibus, quomodo intelligať. in.l.hæredes palam.num.4.de teſt.& qui teſt.face.poſſ.fo.100.

3 Inſtrumentum factum inter duos,ꝙ faciat ſemiplenam probationẽ pro tertio ibi nominato.in.l. admonẽdi.n.32.ff.de iureiurando.f.34.

Inſtrumentũ carens indictiõe,vel noĩe papæ, quã fidẽ faciat ib.n.34.

Inſtrumẽto crediť propter loci diſtãtiã,cui aliâs nõ crederet.ibi.n.42.

2 Inſtrumentum reprobandi modus, quando pecunia fuit data ſed poſtea reſtituta.in.l.ſingularia.nu.25.ff.de reb.credi.fo.15.

4 Inſtrumentum fundi fundo inſtructo legato,quomodo petatur?in.l. ſi cui fundum. nu.5.ff.de fide inſtruct.& inſtru.lega.fo.81.

3 Inſtrumentum in prothocollo ſi reperitur imperfectum ꝙ appareat ꝙ notarius nolebat plus ſubſcribere,ꝙ non faciat fidem. in.l. ſi quis cum teſta.nu.3.ff.qui fa.poſſunt.fo.102.

3 Inſtrumentum in quo notarius non appoſuit ſignum ſuum,an valeat apotheca mercatorum non ſubſcripta.remiſsiuè.in.l. ad teſtiũ.§.ſi qs ex teſtibus.num.1.&.2.ff.qui teſt.fa.poſſ.fo.101.

3 Inſtrumentum probatur ſcriptum manu alicuius vel eius dicto ſi viuit vel per comparationem.in.l.omnibus.§.ſi quis neget.nu.5.ff.quẽ admo.teſt.ap.fo.187.

6 Inſtrumentum guarentigiatum ſi continet vnũ in obligatione,aliud in ſolutione:facultas ſoluẽdi durat donec petatur executio,vel quaſi conteſtetur lis ſuper executione.in.l.ſi quis ſtipulatus.ff.de ſolu.& libera.nu.4.fo.93.

Libelli forma contra obligatum,quãdo vnũ eſt in obligatione, aliud in ſolutione.ibid.

1 Inſtrumentum.continens raſuras & cancellationes,licet reddatur ſuſpectum,tamen ex ſubſcriptione ſcribentis corroboratur.in.l.ſi quis §.cogentur.nu.2.ff.de edendo.fo.74.

Inſtrumentum

1 Instrumētum quo iure petat quis sibi edi.in.l.q̄dā.n.3.ff.de edē.f.79.

4 Instrumētū si à principio producitur nō cācellatū nec vitiatū si postea appareat vitiatum nō nocet.in.l.hęredi.nu.2.ff.si tabu.test. nullę exta.fo.164.

Instrumētum faciens mētionem alterius instrumenti, quā fidē faciat? in.§.& hoc insuper.nu.1.in authē.vt spon.largi.fo.54.

1 Instrumentū antiquū qn̄ petitur, vt renoueř, vel exēpleř, vel ꝙ amissum reficiař, debet pars citari quę ex eo lędi posset.in.l.adoptio.n.3. ff. de adop.fo.30.

4 Instrumentū cōtinēs interesse, vel aliq̄d incertū: exequeř virtute statuti, & si cōtineret certū.in.l.in arbitriū.n.17.ff.de leg.ij.fo.30.

1 Instrumentū de quo est facta mētio in libello, debet edi ante lit.contest.nisi esset etiā penes reū.in.l.si legatū.nu.1.ff.de eden.fo.74.

1 Instrumentū q habuit & amisit, nō pōt à notario petere vt iterū sibi det, nisi causa cognita.in.l.si qs.§.nec iterū.ff.de eden.fo.78.

1 Instrumentū antiquū vel destructum renouatur de pręcepto iudicis.ibi.nu.3.

1 Instrumentum datū per notariū parti minus perfectum: pars pōt petere vt iterū, sibi detur.ibi.nu.6.

7 Instrumentū subtrahenti, non prodest habere illud cancellatū.in.l.si de possessione.nu.1.C.de proba.fo.148.

Instrumentū subtraxisse, qui probatur, facit contra ipsum plenam fidem.ibi.nu.2.&.4.

Et instrumentū cancellatū habens, qn̄ pręsumitur liberatus.ibi.nu.3.

Instrumentū furtò subtractū esse, si probetur, an sit necesse, ꝙ probetur tenor instrumenti.ibi.nu.4.

Instrumentum furto subtractū probare an sit satis ad seruitutes probationū.ibi.nu.5.

7 Instrumentū redditur falsum, si aliter sit scriptū quā actū.in.l.in exercendis.nu.12.C.de fide instru.fo.156.

Instrumentū subscribens qn̄ possit, illud reprobare.ibi.nu.13.

8 Instrumento qui ait se nō vsurū, ex hoc arguitur instrumentū falsum in.l.si falsos.nu.2.C.ad leg.cor.de fal.fo.125.

7 Instrumentū quietationis debet remanere penes debitorem.in.l. instrumenta.nu.2.C.de fideicom.fo.45.

Instrumentū licet nō probet contra fiscum, ex eo ꝙ nō fuit subscriptum per notariū deputatū, probat tamen cōtra officialē.in.l. fisco. nu.1.C.de cōue.fisci debi.lib.x.fo.6.

7 Instrumentū scriptū à notario, sed nō publicatū corā testib⁹, nō præsumitur instrumentū.in.l.si interrogatione.nu.13.C.de vsur.fo.168.

6 Instrumentū cancellatum & inane quòd probet debitum pręcessisse.in.l.qui tabulas.nu.5.fo.122.

Instrumentū si est perditū: pōt peti vt iterū reficiatur: si alia probatio in scriptis non habeař.in authē.de hęre.& fal.nu.19.fo.2.

Instrumentū carēs solennitate debita, nō caret suspicione falsitatis. in.l.nulli.nu.2.C.de nume.& actua.li. xij.fo.67.

Instrumentū factū in beneficiū alicui⁹, qualiter equus mortuus fuit, vel vulneratus, nō valet: nisi habeat tres testes.in.§.his quoq̄.nu.11.in authen.vt liceat matri & auię.fo.53.

Instrumentum scriptū manu vnius notarij, & subscriptum & signatum manu alterius, an valeat?in.§.illud.nu.2.in authē.de tabel.f.24.

5 Instrumentū si continet conduxit, & precario rogauit, quod intelligiř rogare, ne possideat.in.l.si quis ante.nu.3.ff.de acqui.pos.f.87.

5 Instrumentum guarentigię, ꝙ habeat vim sententię.in.l.cum vnus. ff.de bonis autho.iudi.pos.nu.12.fo.139.

4 Instrumētū treugę, probat guerrā.in.l.legata.n.3.ff.de adi.leg.f.102.

6 Instrumenti cessionis quando debeat fieri copia ante lit.cōtest.in.l. si duo rei.ff.de solu.& libe.nu.3.fo.97.

4 Instrumentum publicum potest scribi in chartis de papyro.in.l.tabulas.nu.1.ff.de bono.pos.secun.tabu.fo.180.

Instrumentū scriptum in tabulis de ligno probat.ibi.nu.2.

6 Instrumentū factum amico quod quis deinceps nō ludet, & si luserit promittit centum in pœnam, an sit efficax?in.l.ex ea parte.§.mulier ab eo.ff.de ver.obli.nu.1.fo.46.

1 Insultatus quādo teneař fugere, & se nō defendere.in.l. vt vim.nu.12.ff.de iusti.& iure.fo.6.

1 Insultans & vulnerans punitur tantū de vulnere. in.l.illud. §.si ij dē. nu.1.ff.ad leg.aquil.fo.192.

1 Insultū facit q se de loco ad locū cōtra aliquē promouet.in.l.si quadrupes.§.cū arietes.nu.1.ff.si quadru.pau.fecis.dica.fo.192.

6 Insultus ad domum videtur fieri, etiam ad domum cōductam. in.l. q domum.ff.ad leg.iul.de adul.& stup.nu.1.fo.170.

Intellectus huius tex.an loquatur in actore, et reo?in.§. qa verò.nu.3.in authen.de iudicibus.fo.38.

7 Intellectus legis sub pretextu in versi.errorē.ibi.n.8.C.de trāf.f. 68.

6 Intellectus ad.§.duobus.in.l.creditor.s.manda.in.l.eandē.ff.de duo. re.consti.nu.8.fo. 60.

7 Intellectus quando circa legem sunt plures, si iudicatur secundū vnū sentētia nō est nulla.in.l.hęc quę necessario.nu.14.C.de nouo codi. facien.fo.3.

7 Intellectus & practica legis quāuis.ibi.nu.8.C.de iur.& facti ignoran.fo.34.

Et quòd dispositio huius legis non habeat locū in rustico .ibi.nu.9.

Et quòd dispositio huius legis habeat locū nedum in milite reo, sed etiam in milite agente.ibi.nu.11.

Et ꝙ non habeat locū in exceptionibus dilatorijs.ibi.nu.12.

Et an habeat locū in militibus nostri temporis.ibi.nu.14.

Et quòd dispositio huius legis nō habeat locū in milite cœlestis militię.ibi.nu.15.fo.35.

Intellectus ad tex.in.l.scripturas.C.qui po.in pig.ha.in. §.si quis igitur.nu.2.in authē.de instru.cau.& fide.fo.33.

Intellectus ad.l.comparationes.C.de fide instru.ibi.nu.6.

3 Intellectus ad.l.si duobus.§.si prius.j.de cōtrata.in.l.si filius.nu.2.ff. de lib.& posthu.fo.104.

4 Intellectus ad.l.sed & si adijciatur.s.pro socio.in.l.quęsitum. §.si qs fundum.nu.6.ff.de fun.instru.fo.81.

Intellus ad.l.si cum fundum.j.de ver.signi.ibi.nu.7.

2 Intellectus.§.seruum tuū.verus secundum Barto.ibi.nu.5.ff.de reb⁹ credi.fo.19.

4 Intellectus ad legem si sunt plures ille dicitur bonus qui per alias rōnes vel leges probař.in.l.in ambiguo.nu.2.ff.de reb.dub.fol.104.

4 Intellectus.§.temporalis.insti.de exce.quòd loquitur de die incerta in.l.non solum.§.tale.nu.2.ff.de libe.lega.fo.98.

5 Intellectus gl.ad.l.& an eadem.§.actiones.ff.de exce.rei iud.ꝙ hic petitio fuerit generalis, & prosecutio specialis, est verus.in.d.l.&.§.nume.1.& 3.fo.173.

3 Intellectus ad.l.fin.C.de insti.& substi.sub condic.fac.in.l. heredes. nu.34.ff.de vulg.& pupil.substi.fo.138.

3 Intellectus solū ad motū labiorū, quod nō possit esse tutor.in.l.tutela.§.maritus.nu.4.ff.de tutelis.fo.46.

1 Intentare actionem vtilē cōtra eum à quo ipsam habuit nū qs possit? in.l.si culpa.nu.2.ff.de rei vēd.fo.178.

3 Intentato vno ex tribus remedijs.contra cōtumacē de quibus.in.l.cōsentaneū si nihil mihi prodest.an possum aliud intentare.in.l.temporibus.§.ex hoc rescripto.nu.2.ff.de ven.inspi.fo.44.

3 Intentare actionē ex hoc edicto.an quis valeat, quomodo scitur? in l.qui omissa.nu.1.ff.si quis omis.cau.test.fo.192.

8 Intentio alicuius licet fit ipso iure fundata, pōt tamē illud clarius probare per testes, vel instrumēta.in.l.cum virum.de fideicom.fo.45.

6 Intentio iudicis videtur fundata in delictis negatiuis: nisi per accusatum vel inquisitum probetur esse factum. in.l.desertorem.§. si ad diem.ff.de re iudi.nu.2.fo.237.

1 Intentio & oratio differunt: quia intentio ad actorē, oratio ad reū refertur.in.l.si quis intētionē.nu.1.ff.de iudi.fo.158.

1 Intentio actoris si est ambigua, & respōsio rei ambigua, qualiter sit interpretandū.ibidem.nu.5.

3 Intentio creditorū cōtra filiū, an sit fundata nisi filius probet se abstinuisse?in.l.necessarijs.nu.1.ff.de acqui.hęre.fo.177.

5 Interdicta de aqua quo.& ęsti.ꝙ cōpetant pro iure personali.quod quis habet in loco, cōpetāt etiā pro tuitione iurisdictionis.in.l.ait pretor.§.illud quęriř.ff.de aqua.quoti.& ęsti.nu.1.fo.161.

5 Interdicta habere rei persecutionem, & causam proprietatis dicunř quia actor probare debet proprietatem.l.interdictorū.ff.de interdictis.nu.2.fo.146.

5 Interdicta quasi inter duos dicta.Rub.ff.de interdi.nu.2.fo.145.

Et interdictum & actio in factum in quo differāt.ibi.nu.3.

5 Interdicta q̄ cōtinent meram pœnā, sunt annalia: quę rei persecutionem, perpetua.l.videamus.ff.de inter.nu.3.fo.146.

5 Interdicta exhibitoria, an debeant præcedere iudicia petitoria. in.l. naturaliter.§.nihil commune.nu.40.ff.de acqui.pos.fo.91.

Et interdictum de libe.exhiben.cōtinet in se cām proprietatis & nō pręcedit petitorium.ibidem.

Interdicto retinēdę possessionis agenti, qn̄ obstet exceptio dominij: & quid interdicto recuperandę & quid adipiscēdę?in.l. si de vi. nu.3.ff.de iudic.fo.156.

5 Interdicto potest agere quilibet de populo.l.ait prætor.ff. ne quid in loco sacro fiat.nu.3.fo.148.

5 Interdicto de libe.ho.exhi.alius admittiř, si doceat se ignorasse de iudicio alterius, & prosequitur suam vel suorum iniuriā.in.l.quod & lex.§.pe.ff.de libe.ho.exhi.nu.3.fo.166.

5 Interdicto, quod vi aut clā, pro opere facto in arbore, qn̄ possit agi, & qn̄ hoc edicto.in.l.j.§.hoc autē.nu.3.ff.de no.ope.nūcia.fo.8.

Et hoc interdictū habet locū, etiā in his, q̄ trahūtur à solo.ibid.nu.4.

8 Interdicto recuperādę possessiōis agēti.nō obstat exceptio dn̄ij, sed reseruatur.in.l.iudices.nu.3.C.si per vim vel alio modo.fo.98.

5 Interdicto, quod vi aut clā, quis etiā sine mādato agit, & ibi de ratione.in.l.j.§.nunciatio.nu.41.ff.de ope.no.nuncia.fo.5.

Interdictum de no. ope.nūcia.est in rē ex parte eius, cui nūciař. ibi.

6 Interdictio bonorum facta alicui in commodum sui ꝙ porrigitur ad omnem locum: secus si sit propter delictum. in.l.relegatorum. §.interdicere.ff.de interdict.& releg.nu.2.fo.211.

6 Interdicto eo ꝙ est minus, videtur interdictum illud, ꝙ est maius: nō contra.in.l.relegatorum.§.interdicere.ff.de interdi.& releg.n.5.f.211.

Locus originis alicuius, ꝙ sit nobilior & delectabilior.ibi.

9 Interdicto retinendæ possessionis agenti nō obijcitur exceptio dominij.in.l.iudices.nu.11.C.si per vim vel alio modo.fol.98.

8 Interdictum regulæ.in.l.incerti.nu.4.C.de interdictis.fo.93.

5 Interdictum hoc, ꝙ non sit retinendæ, nec adipiscendæ, nec recuperandæ possessionis.l.ait prætor.ff.ne uis fiat ei.nu.2.fo.147.

1 Interdictum non habet locū pro filio, quando à nemine detinetur.in l.post actiones.§.per hanc.j.nu.3.ff.de rei vend.fo.172.

5 Interdictum hoc contra turbantem solum, licet non cōtendat se possidere, cōcedit.l.ait prætor.§.restituendæ.ff.vti possidetis.nu.1.f.155.

5 Interdictum hoc datur ei, qui suspicatus est se posse repelli ab eo, q ingressus est possessionem suam ipso absente, & daf vtile.l.prętor ait §.si aūt.ff.de vi & vi armata.nu.1.fo.153.

5 Interdictum de itine.actuque priua.daf dño, & etiā ei, q precario rogauit fundū, nō tñ rogauit viā.in.l.prætor ait.§.penult.ff.de iti.actuque priua.nu.3.fo.160.

5 Interdictum ꝙ vi, aut clam. competit possidenti, vel detinenti, vel habenti facultatem detinendi, vel possidendi.in.l.is, qui in puteum ff.ꝙ vi, aut clam.nu.1.fo.165.

5 Interdictum hoc an competat deiecto, de quasi possessione iuris corporalis.l.prætor ait.§.interdi.autem.hoc.ff.de vi & vi armata.nu.2.fo.153.

5 Interdictum hoc si proponitur pro quasi possessione iuris incorporalis, quis effectus erit.l.in summa.ff.vti possidetis.nu.3.fo.158.

5 Interdictum hoc, ex parte conuenti potest esse pœnale.l.ait prætor §.hanc actionem.ff.ne uis fiat ei.nu.1.fo.147.

5 Interdictum hoc datur etiam, vt tollatur ꝙ factum est.l. ait prætor ff.ne quid in loco sacro fiat.nu.1.fo.148.

5 Interdictum hoc, vti possidetis: licet sit retinendæ possessionis: tamē aliquando in consequentiam est recuperandæ.in.l.si duo.ff.vti possidetis. nu.1.fo.157.

5 Interdictum ꝙ vi aut clam.an competat successori in rem. remiss.in l.is, qui in puteum.§.pe.ff.ꝙ vi aut clam.nu.15.fo.165.

5 Interdictum de precario ꝙ concurrat cum actione præscriptis verbis.in.l.interdictum.ff.ꝙ vi, aut clam.nu.1.fo.156.

5 Interdictum ad interesse est annale.in.l.prætor ait.§.hoc interdictū.nu.2.ff.de no.operis nuncia.fo.126.

Et hic.§.loquitur de interdicto, ne vis fiat ei.ibidem.

8 Interdictum vti possidetis vtile non directum, in incorporeis locum habet.in.l.j.versi.ac satisdationis.nu.2.C.vti poss.fo.98.

Interdicto vti.poss.requiritur, ꝙ quis possideat tempore litis conte. ibi.nu.3.

Interdictū vti poss.q̄ō mihi cōpetat cōtra eū qui ꝓsidet.ibi.n.4.

Et quomodo contra eum qui clam possidet.& quomodo contra eū qui precario.ibi.nu. 5.fo.99.

Et ꝙ si tu ingressus es clam possessionem titij absentis, & ego postea eam ingredior clam, non acquiro naturalem.ibi, nu.6.

Interdicto vti possidetis intentando, qualiter debeat formari libellus.ibi.nu.7.

Et qualiter formabitur sententia.ibi.nu.8.

5 Interdictum hoc an habeat locū pro præstationibus personalibꝰ: remisiuē.l.ait prætor.ff.vti possidetis.nu.8.fo.155.

5 Interdictum hoc nō habet locū pro cloaca: & ibi de ratione. ibi.n.9.

5 Interdictum hoc ꝙ detur, ne turbet, & ad interesse.ibi.nu.10.

5 Interdictū hoc daf perpetuò in eo, ꝙ peruenit ad turbātē. Itē ne quis turbef: & ad īteresse turbatiōis ꝑteritæ, nō pōt agi nisi intra an.ib.n.11.

5 Interdictum hoc contra inquietantē datur, licet non cōtēdat se possidere.l.ait prętor.§.huius aūt interdi.ff.vti possidetis.nu.1.fo.155.

5 Interdictū hoc directū, vel vtile, q̄ñ cōpeta t cōtra diffamatorē: ib.n.2.

5 Interdictum Saluianum non est in rem scriptum.in.l.si colonus.ff.de interdict. Saluia.nu.1.fo.167.

Interdictū Salui.ꝙ def locatori ꝑdij, vrban.& ēt cuilibet cred.ib.n.3.

Interdictū directum nō datur cōtra possessorem: sed vtile.ibi.nu.3.

Interdictum Saluia.differt ab hypothecaria.ibi.nu.3.

5 Interdictum de aqua quo.& æst.nō habet causam proprietatis.in.l. ait prætor.§.sed & si iure.ff.de aqua quo.& æsti.nu.1.fo.161.

Interdicto hoc agere volenti necesse est, ꝙ sit vsus iure seruitutis, & ꝙ credat se esse vsum iure seruitutis.ibi.nu.2.

5 Interdictū hoc vtile, ꝙ cōpetat pro seruitutibꝰ habentibus cām continuam: et prohabentibus cām discontinuam cōpetit interdictum de iteneris actuq; priua. et ꝙ quasi possessione iurisdictionis, competat hoc vtile interdictū.nu.5.l.ait prætor.ff.vti possidetis.nu.4.fo.155.

5 Interdictum vtrobi.absoluit: & huic attributū est ius interdicti vti possi.in.l.prætor ait vtro.ff.vtrobi.nu.2.fo.167.

Interdictum hoc vtrobi, quando possit habere locum: ibi.nu.3.

Interdicto vtrobi. quare datur aliud nomen, quàm interdictum vti possidetis: remisiuè.ibi.nu.4.

Et titulus vtrobi. quare separatur à tit. vti possi.ibi.nu.5.

5 Interdictum vnde ui, est merè personale.l.si duo.§.nō videtur.ff.vti possidetis.nu.1.fo.158

5 Interdicto hoc quis condemnatur, ne turbet, & pōt cogi cauere.l.si duo.§.in hoc interdicto.ff.vti pos.nu.5.fo.158.

5 Interdictū demolitoriū, durat triginta annis, prohibitoriū ꝑpetuū. in.l.prętor ait.§.hoc interdictū.nu.3.ff.de no.ope.nun.fo.25.

5 Interdictū de noui operis nūciatione, ꝙ sit ꝑpetuū: & si respicit pœnam est annale.in.l.prętor ait.§.hoc interdictū.nu.1.ibi.fo.25.

Et quòd hoc interdictū competat singulari successori, pro opere præterito, & damno futuro.ibi.nu.4.

Et interdicta sunt in rem scripta.ibidem.

5 Interdictū de noui operis nuncia.q̄ñ competat domino.in.l. si procurator.nu.2.ff.de no.ope.nun.fo.24.

5 Interdictū, quod vi, aut clam, habet locum siue fiat vi, siue clam, siue vtroq;.in.l.si finita.§.eleganter.nu.7.ff.de dam.infec.fo.38.

5 Interdictū de noui operis nūcia.habet remediū demolitoriū & prohibitoriū.in.l.j.§.pōt autē.nu.1.ff.de noui.ope.nun.fo.7.

5 Interdictū vti possidetis, prout datur ad interesse, quòd nō detur nō possidenti.in.l.clam.§.q ad nundinas.nu.6.ff.de acqui.pos.fo.87.

Et in interdicto vti possidetis requiritur quod possideat tempore litis contestatę.ibi.

Indictum vti possidetis, quod habet non admissus cōtra ingressum, est recuperandę possessionis.ibi.nu.7.

5 Interdictū, idest inter duos dictū, ista materia est interdictum. in.l.j. nu.5.ff.de noui operis nuncia.fo.3.

5 Interdictum hoc vtile, competit pro seruitute vrbana habente cām discontinuam.l.prętor ait.§.hoc interdictum.ff.de itine. actuq; priuato.nu.1.fo.159.

5 Interdictum hoc, quòd non habeat locū ꝓ seruitute rustica, nec pro aquęductu.ibi.nu.2.

5 Interdictum vti possidetis, quod detur pro seruitute vrbana habente causam continuam.nu.1.ibidem.

5 Interdictū de noui operis nunciatione, q̄ñ cōcurrat cū interdicto.ꝙ vi aut clam.& ibi q̄ñ confessoria & negatoria.in.l.j.§.hoc aūt.nu.1. &.4.ff.de ope.nō.nun.fo.5.

Et quòd hoc interdictum non concurrat cū alio speciali, sed generali sic.ibi.nu.3.

Interdictū de noui operis nūcia.& quod vi aut clam, ꝙ sit generale pro operibus factis post prohibitionē.ibi.nu.5.

Et ꝙ hoc interdictū q̄ñq; ꝓ opibꝰ factis hȝ locū, & nō ꝙ vi aut clam.ibi.

Et ꝙ interdictum est pars interdicti, quod vi aut clam.ibidem.

Interdictum, quod vi aut clam, in quo differat ab interdicto de noui operis nunciatione: ibidem.nu.8.

Interdictum fraudatorium, quod competat, quādo res aliena fuit vēdita.in.l.si minori.nu.6.C.de iure fisci.lib.x.fo.4.

7 Interdictum vnde vi, licet loquatur in ędibus, tamen habet etiā locū in fundo, in.l.curatoris.nu.4.C.de nego.gest.fo.88.

2 Interdictum Saluianū: quòd sit adipiscendę.in.l.solutū.§.solutā.n.5. ff.de pigno.actio.fo.85.

Interdictum Saluianū directū competit pro rebus coloni, vtile pro rebus inquilini.in.l.solutū.§.solutā.nu.6.ff.de pigno.act.fo.85.

6 Interdictum de tabu.exhibē.est præparatorium interdicti quorum bonorum.in.l.qui tabulas.§.sed si quis.ff.de fur.nu.3.fo.123.

6 Interdictum de tabulis exhiben.vel.l.si quis legatum.ff.ad leg.cor. de fal.in quo testamento imperfecto habeat locum: in.l.si qs legatū. ff.ad leg.Corne.de fal.nu.1.fo.182.

6 Interdictum vti possidetis competit illi, qui turbatur in iuribus, & iurisdictionibꝰ.in.l.iniuriarum.§.si qs.ff.de iniur.& fa.li.nu.3.f.140.

8 Interdictū quorū bonorum.& lex edicto q̄ō differāt.in.l.ędicto.§. si autem.nu.5.C.de edi.diui adri.tol.fo.36.

Et quę differentia sit inter hanc legē & peti.hære.ibi.nu.6.

5 Interdictū quod datur in casu huius.§. est interdum, ne vis fiat.in.l. hoc amplius.§.de his autē.nu.2.ff.de dam.infec.fo.30.

8 Interdictum vnde vi contra occupantem possessionē rei alienæ vacantē, nō habet locū.in.l.cū querebaf.nu.4.C.vnde vi.fo.97.

Nec interdictū, quod vi aut clam, neq; cōditio legis, si qs in tantam. nec etiam actio ui bonorum raptorū & quare.ibi.nu.5.6.&.7.

5 Interdictum hoc, quod habeat locum in testamēto nuncupatiuo.l. prætor ait.ff.de tabu.exhiben.nu.2.fo.147.

Interdictum hoc, an cesset, quando quis dolo facit ab initio quo minus res ad aliquem perueniret.ibi.nu.3.

5 Interdictum hoc, vt locum habeat, satis est, ꝙ ędificium uię publicæ noceat, licet in tuo ędifices.l.prætor ait.§.si quis in suo.ff.ne quid in loco publi.nu.7.fo.149.

5 Interdictum hoc q̄ñ detur rectori ecclesię, contra eū qui fecit perturbationem in ecclesia.in.l.ait ꝑtor.§.hoc interdictū.ff.vti pos.n.1.f.156.

5 Interdictū hoc nō cōpetit, nisi q̄ñ aliqs cœpit ędificare, ita ꝙ habeat

Instar operis.l.ptor ait.§.hoc interdictū.ff.ne qd ī loc.pub.n.2.f.149.
5 Interdictum,vt detur,sufficit,ꝗ ille contra quem intento fecerit clā, ita quòd perdam possessionē.l.si vi me.ff. de vi & vi arm.n.1.f.154.
5 Interdictum hoc populare: licet quilibet possit agere pro interesse suo.l.prætor ait.§.hoc interdictū.ff.ne quid in loco pub.nu.1.f.149.
8 Interdictum quorum bonorū in quo differat à petione hæreditatis in.l.hæreditatē.nu.7.&.8.C.quorum bonorum.fo.93.
Interdictum quorū bonorum est stricti iuris.ibi.
Interdictum quorum bonorum est generale, & datur contra eū qui titulo non possidet.ibi.nu.34.&.14.
Interdicto quorū bonorū petit quis se constitui possessorem & ad corporalia tantum datur.Item solum pro rebus quas defunctus possidebat.ibi.nu.8.11.&.12.
5 Interdictū hoc non habet locū,nisi qñ hæres vti vult falcidia:& iure falcidiæ vult vti retentione in re legata.l.hoc interdictum.§. quorū legatorum.nu.4.fo.146.
5 Interdictum hoc quòd cōpetat possidenti tantum ciuiliter aut naturaliter.l.ait prætor.ff.vti possidetis.nu.1.fo.155.
5 Interdictum hoc ꝗ habeat locū pro qualibet re corporali immobili ibidem.nu.2.
5 Interdictū hoc ꝗ differat ab interdicto quorū bonorū:qa illud ꝑ re incorporali locū nō habet:istud sic.l.hoc interdictum.§.quod ait.ff. quorum legatorum.nu.1.fo.146.
5 Interdictum quorū bonorum,in quo differat à petitione hęreditatis l.ait prætor.ff.quorū bonorum.nu.4.fo.146.
5 Interdictū de exhibendo libero homine,competit etiā pro vasallo, monacho, siue pupillo:aut alia persona,in qua ius habeo.l. interdictorum.ff.de interdictis.nu.1.fo.146.
4 Interdictum fraudatorium quid sit.in.l.si postulante.nu.2.ff.ad senatuscon.trebel.fo.155.
5 Interdictum num competat,si habeo aliquem obligatū ad mihi dandum vnum par caponum.l.interdicto.ff.quorū bono.nu.1.fo.146.
5 Interdictum hoc quòd competat habenti habitationē.l. idem est.§. vnde vi.ff.de vi & vi armata.nu.2.fo.154.
5 Interdictum hoc vtile. quod competat deiecto à quasi possessione alicuius iurisdictionis.ibi.nu.3.
1 Interdicto vti posidetis vtili:an posit agi pro possessione seruitutis turbata.in.l.sicuti.§.aristo.nu.1.ff.si serui.vend.fo.190.
5 Interdictū hoc,ꝗ habeat locū in donatiōe causa mor.quādo possessio non fuit tradita per defunctū.l.hoc interdictū.§.si quis ex mortis.ff.quorum legatorum.nu.1.fo.146.
6 **Interesse.** ꝗ sit vnum,& non plura.in.l.quoties.ff.de reg.iur. nu.2.fo.261.
5 Interesse in hoc interdicto æstimatur,habito respectu ad possessionem.l.si duo.§.in hoc interdicto.ff.vti posidetis.nu.2.fo.158.
5 Interesse turbationis præteritæ,qualiter intelligatur.in.l.ait prętor. §.interdictum.ff.vti posidetis.nu.12.fo.155.
5 Interesse licet veniat in actione confessoria,tamen etiā ad factū præcise agitur,etiam actione confessoria. in.l.j.§.hoc autē edictū.nu.4. C.de noui operis nuntia.fo.5.
Et ad factū quis pręcise tenet̃,qñ factū venit in obligatiōe legali.ibi.
5 Interesse si petatur,qa domus est destructa,quid probandum sit. in l.cum emptor.§.deducto.nu.1.ff.de dam.infecto.fo.43.
8 Interesse quid sit,vide plures opiniones & diuisiones in.l.j. nu.8.C. de sen.quæ pro eo quod interest profe.fo.74.
Interesse strictè sumptū,prout in materia huius legis: & secūdū Bar. est æstimatio alicuius vtilitatis non habitę:propter alicuius factum iniustum vel cessationem iniustā.ibi.nu.9.
Interesse est triplex,scilicet singulare cōe, & coniūctū.ibi.n.10.&.11.
Interesse singulare quando sit affectionis tantum:& quando sit affectionis continentis vtilitatem.ibi.nu.12.
Interesse intrinsecū debet dici illud ꝗ est ipsa res,seu eius æstimatio: & illud ꝗ est immediate ex ipsa re.Ea autem quę veniunt occasione rei,non ex ipsa re,debent dici extrinsecū.ibi.nu.13.&.14.
Interesse extrinsecū,hoc est ipsi⁹ rei æstimatio,semp venit ī iudicio. Et qd si interesse est ex ipse re,vt fruct⁹ & partus.ibi.nu.15.&.nu.16.
Interesse extrīsecū quādo agitur propter nō factū : sequit̃ rē pœnes quęcunq; vadat,habetur ratio eius in iudicio.Et quid si nō sequitur rem pœnes quęcunq; vadat.ibi.nu.17.&.nu.18.
Interesse extrinsecū,quando agitur propter maleficium scienter, venit in iudicio,& quid si ignoranter.ibi.nu.19.
2 Interesse ratione personę creditoris, dicitur singulare.in.l.si res vendita.nu.2.ff.de actio.empt.& vendi.fo.119.
Interesse licet referatur ad personam,quòd intelligitur de eo, quod est circa ibi.nu.1.
Interesse est triplex singulare,commune,& coniunctū.ibi.nu.4.
Interesse principale, licet veniat in obligatione venit etiam officio iudicis post litem contestatam cum incepit esse in mora.ibi.nu.11.
2 Interesse extra rem quando habeatur ratio.in.l.nūmos. nu.4.ff.de in litem iuran.fo.38.
2 Interesse dicitur officium.in.l.licet.§.si filiussa.nu.3.ff.ad senatuscon. Et de peculio.fo.97.
2 Interesse expensarū quando non debeat excedere duplū pretij conuenti vel communis.in.l.titius.nu.3.ff.de actio.emp.fo.126.
1 Interesse petere ab initio quando sufficiat.in.l.qui autē.§. illud tenēdum.nu.1.ff.si quis cau.fo.71.
2 Interesse commune ab interesse singulari,quòd differat.in.l.iulian⁹ nu.2.ff.de actio.emp.fo.123.
Interesse non potest venire singulare, quando habetur ratio interesse extra rem.ibi.nu.4.
Interesse lucri cessantis,æstimatur iudicis officio.in.l.colonos.nu.1. C.de colonis illyrcanis.lib.xj.fo.48.
2 Interesse contra eū,qui est in culpa,qualiter iuramento affirmatur. in.l.siue nostrum.nu.2.ff.de in lit.iuran.fo.38.
Interesse verū quòd aliquo casu probetur per iuramentum.ibi.n.3.
2 Interesse quando petitur,quòd non sit necesse in libello exprimere certam quantitatem.in.l. certi condictio.nu.31.ff.si certū petatur & de rebus credi.fo.10.
1 Interesse affectionis in cōtractibus bonæ fidei operat̃ ꝗ actio detur ei cui aliter non daretur in.l.fideiussoris.nu.2.ff.de pactis.fo.86.
6 Interesse probatur per iuramentū,quādo damnū datū est dolo, vel furtum factum.in.l.quidam tabularum.ff.de furtis.nu.3.fo.123.
7 Interesse qualiter cōsyderet̃.in.l. cū allegas.nu.4.C. de vsuris.f.169.
4 Interesse petitur quando in obligationibus faciendi desijt posse fieri.in.l.si vsusfructus.j.nu.1.ff.de vsuf.leg.fo.71.
6 Interesse extrinsecum venit in nummis,non autem intrinsecum.in.l. si pœnam stipulatus.ff.de ver.oblig.nu.2.fo.25.
6 Interesse singulare qualiter probetur,& qualiter debeant deponere testes. in.l.nemo est qui nesciat.ff.de duo.re.consti.nu.8.fo.59.
6 Interesse an sit triplex,vel vnum tantum.in.l.in huiusmodi.ff. de stipula.præto.nu.4.fo.105.
6 Interesse petitur per certi condictionem,non expressa certa quantitate in libello.i.l.stipulationes,nō diuidunt̃.ff.de ver. ob.n.45.f.26.
6 Interesse cōmissum in stipulatione facti,qualiter petatur, seu ipsum factū?vbi recitat tres modos practicandi.in.l.stipula.nō diuid.ff.de verb.oblig.nu.40.&.43.fo.26.
5 Interesse,an sit in obligatione quando in obligationibus facti post morā succedit. in.l.si qs ab alio.§.si quis.nu.1.ff.de re iudica.fol.120.
6 Interesse in obligationibus facti,an sit:an verò ipsum factū.in.l.stipulationum.§.item si in facto.ff. de verb.obli.nu.3.fo.6.
6 Interesse quod est in tempore iure actionis,non est inspiciendum.in l.pater qui castrense.§.j.ff.de castren.pecul.nu.1.fo .238.
6 Interesse quādo consideretur in stipulationibus pœnalibus.in.l.stipulationum.§.Item si in facto.ff.de ver.oblig.nu.2.fo.6.
8 Interesse singulare,in casibus qui habent certā quātitatē,vel naturā non pōt excedere duplū cōmunis, vel interesse cōuenti, vbi nō reperitur commune.in.l.j.nu.1.6.7.&.20.C. de sen.quæ pro eo quod interest profe.fo.73.
8 Interesse non posse excedere duplū.habet etiā locū in maleficijs. in l.j.nu.26.C.de sen.quæ pro eo quod interest.profe.fo.75.
Interesse vsq; ad quā quantitatem posit ascendere.ibi.nu.27.
Et qua ratione interesse deducatur in iudicium.ibi.nu.28.
Interesse conuentum probat̃ per instrumēta vel per testes.ibi.n.29.
Interesse cōmune probatur per testes,qui dicūt,ꝗ res cōmuniter tātū valet,& ꝗ cōmuniter cuiusq; interest tm̄ dictā rē habere.ibi.n.30.
6 **Interficere** te possum,si aliter effugere nō possum, quin me percutias.in.l.furem.ff.ad leg. Corne. de sica.nu.4.fo.179.
5 Interfectus ante domū alicui⁹,an ibi præsumatur interfectus? quod sic,& ꝗ sit præsumptio contra dominū domus.l.ædiles.ff.de via publi.& itine.publ.fruendo.nu.5.fo.149.
3 Interficiens consanguineū suū an ipse ei succedat,vel succedat fisc⁹. in.l.virum.nu.10.ff.si quis aliquem testa.proh.fo.197.
Interficiens bannitum ignoranter,non habet præmium statuti. in.l. nulla.nu.3.C.de delatori.lib.10.fo.11.
6 Interficiēs reū captū à familia,qualiter puniat̃?remisiuè.i.l. vtriusq; ff.ad.l.Iuliam ma.nu.4.fo.167.
Interficiens scienter bannitum,licet ignoret statutū dans pręmium tamen illud habebit.ibi.nu.4.
1 Interfectus dicitur quis eo tempore quo est vulneratus.in.l. ita vulneratus.nu.2.ad.l.ff.aquil.fo.193.
1 **Interlocutio** principis redacta in corpore iuris habetur pro lege.in.l.metū.ij.§.sed ꝗ prætor.n.4. ff.quod met.cau.fo.125.
1 Interlocutio principis redacta in corpore iuris, habet vim legis. in l.ꝗ principi.nu.1.ff.de consti.prin.fo.22.
1 **Interlocutoria** nunꝗ̄ trāsit in rem iudicatam quo ad iudicem quis posit eam reuocare. in l.arbitro.nu.2.ff.qui satisd.cog.fo.74.
1 Interlocutoriam latam super dilatoria ꝗ iudex post litem contesta-

cam reuocare poterit & acta facta non peribunt in.l.ex quacũq;.ij. nu.15.ff.si quis in ius vocatus non.fo.60.

1 Interlocutoria quæ & quãdo possit ferri parte nõ citata & sine causæ cognitione.in.l.nec quicq̄.§.vbi decretũ.ij.ff.offic.ꝓcõ.& le.f.38.

8 Interlocutoria, q̄ non requirit causæ cognitionẽ, põt ferri per aliũ iudicem.in.l.statutis.nu.2.C.de senten.ex pericu.recit.fo.67.

8 Interlocutoria lata si appelletur nõ põt etiã papa, seu princeps, validè remittere causam ad iudicẽ à quo: nisi diceret non obstante tali lege.in.l.eos.qui.nu.4.C.de appella.& consulta.fo.82.

6 Interlocutoria postquam non speratur, diffinitiua transit in rem iudicatam.in.l.titia.ff.de accu.& inscrip.nu.9.fo.162.

8 Interlocutoria etiam sine scriptis, valet.in.l.hac lege.nu.5.C.de sen. ex pericu.recit.fo.67.

Inrerlocutoria si requirit causæ cognitionẽ debet ꝓferri iudice pro tribunali sedente.ibi.nu.6.

2 Interpellandi & constituendi quẽ in mora practica.in l.ꝙ te mihi.nu.15.ff.de rebus crede.fo.8.

5 Interpellat pro homine dies.in.l.traiectitiæ.ff.de act.& ob.n.1.f.180.

Interpellare semel, an satis sit.ibi.nu.2.

2 Interpellatio an requiratur ad cõstituẽdũ quẽ in mora: & quãdo euẽtus diei, vel conditionis interpellet ꝓ homine? remissiuè.in.l.ꝙ te mihi.nu.12.ff.de reb.cre.f.8.

6 Interpellatio fit tutori noĩe tutorio, non pupillo.in.l. Si ex legati causa.ff.de verb.oblig.nu.1.&.3.fo.13.

6 Interpellatio an vna sufficiat, vel plures requirãtur, vt quis in mora constituatur.in.l.qui Romæ pecuniã.§.Seia.ff.de ver.obl.n.4.f.47.

6 Interpellatio facta die feriata, vel in alio loco, quã destinata sit solutio, vt soluat tñ loco conuento, an valeat? & an etiã valeat interpellatio facta ante diem vt soluat ante diem? in.l.cum filiussa.§.si promissor.ff.de verb.obli.nu.1.&.2.fo.23.

4 Interpellatio sola ꝙ sufficiat ad cõstituendũ quẽ in mora: & quando & ꝙ necesse non sit dicere & peremptoriè.in.l.titia.§.vsuras,nu.3.ff. de lega.secundò.fo.47.

6 Interpellatio qñ fit minori ex partis obligatione, tũc minor reddit certus ex instrumenti ostensione: aliàs non valet.in.l.si ex legati causa.ff.de verb.obli.nu.9.fo.13.

6 Interpositio primi decreti ꝙ habeat vim lit.contest.ad hoc vt faciat actionem transactoriã contra hæredes.in.l.ciuilis.ff.de priua.delict.nu.9.fo.118.

4 Interpretatio quid sit.in.l.j.§.qui operas.nu.1.ff.ad senatuscon.tertullianum.fo.187.

4 Interpretatio libelli porrecti per defunctũ, nõ transit ad hæredẽ.in l.si quis à filio.§.si quis plures.nu.1.ff.de leg.1.fo.11.

3 Interpretatio extensiua nõ habet locum in statutis.in.l.Gallus.§.videndum.nu.4.ff.de lib.& posthu.fo.114.

4 Interpretatio volũtatis testatoris ad quẽ spectat, & qualiter intepretari debet.in.l.non aliter.nu.1.ff.de leg.3.fo.61.

1 Interpretatio quando fiat latè, quando latius & quãdo latissimè.in l.beneficium.nu.1.ff.de consti.prin.fo.22.

2 Interpretatio in casum magis impedientem, in dubio fieri solet.in.l. sufficit.nu.1.ff.de condi.indebi.fo.62.

5 Interpretatio, quòd sit apta verbi significatio. Itẽ accipitur pro nuntio. Itẽ pro sententia. Item pro correctione, pro extensione, & similibus.in.l.cæsar.nu.22.ff.de pub.& vectigal.fo.59.

1 Interpretatio pacti quando fiat contra proferentem.in.l.veteribus. nu.2.ff.de pac.fo.90.

1 Interpretatio in pacto apposito pro vtroq;, fit contra eum qui se ex pacto simulat.ibi.nu.3.

1 Interpretatio primo fit secũdũ ꝙ est verisimile.ibi.nu.5.

1 Interpretatio debet fieri per iudicem & potest principaliter adiri vt declaret.ibi.nu.6.

7 Interpretationẽ generalẽ, & necessariã, & in scriptis redigẽdam.int æquitatem & in sscriptum, facit solus princeps in.l.inter æquitatẽ. nu.7.C.de leg.& constitu.fo.32.

1 Interpretationẽ necessariã, non tamen generalẽ, licet in scriptis redigatur, facit quilibet iudex ꝓcedẽdo de similibus ad similia.ibi.ñ.8.

Interpretatio probabilis non est necessaria, & potest in scriptis redigi & potest fieri à quolibet doctore.ibi.nu.9.

8 Interrogandi partem practicæ, an velit vti testib⁹ & eorum attestationibus & de effectu dictę ĩterrogationis.in.l.si falsos.nu.1.C.ad legẽ cor.de falsis.fo.125.

1 Interrogãdus est qs an sit hæres, & si ꝓpter dubiũ nõ vult rñdere, ĩterrogat̃ an sit bonorũ possessor.ĩ.l.cõtrouersia.n.7.ff.de trãs.f.96.

7 Interroganti turpiter, & malè, quando sit curialiter respondendum in.l.vt responsum.nu.1.C.de transactio.fo.63.

5 Interrogãti quis respõdere nõ tenet̃, ne incidat in periuriũ, vel detegat suã turpitudinem, nisi aliter esset ab alio dtecta.in.l.si à te hæreditatem.ff.de excep.rei iudi.nu.1.fo.171.

7 Interrogatio in petitiõe hæreditatis, qualiter fieri debeat.in.l.cogi. nu.3.C.de peti.hære.fo.1

7 Interrogatio & positio in quo differant.in aut.in isto.§.quod obseruari.nu.19.C.de iureiur.propter calum.dan.fo.107.

3 Interrogato de facto suo nõ datur tempus ad deliberandũ.in.l.cum falsum.nu.4.ff.de acq.hære.fo.176.

6 Interrogato an velit vti instrumẽto vel attestationib⁹, iudex dat terminũ ad rñdẽdũ an velit vti.ĩ.l.diu⁹.ff.ad leg.corn.de fal.n.3.f.186.

1 Interrogationes quę fiũt an quis possideat ꝙ debeãt fieri añ lit.cõte. possunt etiam fieri post.in.l.q.petitorio.nu.1.ff.de rei vendi.fo.176.

1 Interrogationes fieri debent ante.l.contestatã per iudicẽ.in.l.toties. nu.1.ff.de interro.acti.fo.96.

Interrogationes se poterũt fieri etiam post litẽ contestatã.ibi.n.4.

1 Interrogatio ad litis ordinationẽ quibus casib⁹ fiũt faciẽda.ibi.n.5.

1 Interrogationes hę ab interrogationib⁹ quæ sunt sub iuramento de calumnia in quo differant.ibi.nu.6.

6 Interrogatio præcedit, & responsio sequi debet, vt stipulatio valeat in.l.stipulatio non potest.ff.de verb.oblig.nu.3.fo.2.

1 Interrogatio pro qua parte quis sit hæres vt valeat quot requirantur.in.l.toties.nu.2.ff.de interrog.actio.fo.196.

1 Interrogatio & positio quomodo differant.in.l.vbicunq;.nu.11.ff.de interrog.actio.fo.198.

5 Interrogationes ante hoc interdicto fiunt: sicut qñ agitur petitiõe hereditatis.l.prętor ait.§.si quis fortè.ff.de tabulis exhibẽ.n.2.f.14.

4 Interrogationes quæ fiunt ante lité contest. introductæ fuerũt per ius digestorum.in.l.aufidius.nu.3.ff.de lega.tertio.fo.66.

2 Interrogationi per quã periurium detegitur quis respondere non cogitur.in.l.qui iurasse.§.si pater.nu.2.ff.de iureiuran.fo.30.

Interrogari nemo debet super eo quod iam decisum est, nec iudex hoc pati debet.ibi.nu.3.

2 Interrogatoria quæ debent fieri testibus, si sunt incongrua refrenantur per iudicem.in l.bene est.nu.9.ff.de reb.credi.fo.2.

1 Interrogatorie actiones de quibus hic, fiunt officio iudicis.in.l.vbicunq;.nu.3.ff.de interro.actio.fo.198.

1 Interrogari quando possit extra litem contestatam? remissiuè.in.l. toties.nu.9.ff.de interro.actio.fo.197.

2 Interrogatus de duobus, põt simul in diuersis orationibus respondere.in.l.licet.§.si filiussa.nu.1.ff.de peculio.fõ.97.

Interrogatio, quòd possit fieri in iudicio, loco probationum.in.§. quia igitur.nu.4.in aut.de his qui ingre.ad ap.fo.28.

Interrogatio quæ fit post litem contestatam, fit per verbum.credit, vel non credit.ibi.nu.7.

1 Interrogatus de re continente delictum suum nũ teneatur respondere.in.l.qui petitorio.nu.2.ff.de rei ven.fo.176.

6 Interrogatus an debeat decem, si respondeat, ꝙ non: si debeat decẽ, an dicatur deierare.in.l.pupillus.§.vlt.ff.de ver.& re.sig.n.1.fo.260.

6 Interrogatus si dicit facias scribere, & postea respondet, dicitur incontinẽti respondere.in.l.duo rei.ff.de duob.reis consti.nu.3.fo.60.

1 Interrogatus qui respondit se emisse à compote mentis ꝙ poterit iterum interrogari an emerit magno, vel paruo pretio.in.l.qui interrogatus.nu.4.ff.de peti.hęre.fo.166.

1 Interrogat⁹ de duob⁹ si vni rñdet affirmatiuè videt̃ alteri interrogatiue rñdere.ĩ.l.ait p̄tor.§.sed ꝙ Papinia.nu.1.ff.de mino.25.an.f.133.

Interruptio præscriptionis facta cõtra principalem, nõ interrũpit præscriptionẽ contra fideiussorem, & qñ.in.l.cũ quis.§.si quis pro eo.ff.de solu.& li.n.6.&.8.f.91.

6 Interruptio præscriptionis facta contra vnum ex tutoribus nocet alijs, si contra eum actio iam erat mota.in.l.cũ quis.§.si quis pro reo. ff.de solu.& libe.nu.7.fo.91.

6 Interruptio quę fit per dationẽ libelli nõ prodest nisi interrũpenti. in.l.mariti.§.quinquẽniũ.ff.ad leg.iul.de adul.& stup.nu.2.fo.175.

5 Interruptio pręscriptionis, quòd non interrumpat effectum præcedentis tituli.in.l.eum qui ędes.nu.5.ff.de vsucap.& vsurpa.fo.107.

5 Interruptio possessionis, licet interrumpat vsucapionem, non tamẽ interrumpit effectu præcedẽtis tituli.ĩ.l.si is qui.§.si quis bona fide. nu.1.ff.de vsuca.& vsurpa.fo.107.

5 Interruptio pręscriptionis, quòd non tollit effectum præcedentis tituli.in.l.iusto errore.§.& si possessiõis.n.2.ff.de vsucap.& vsur.f.111.

6 Interruptio facta cõtra vnũ tutorẽ, non interrũpit contra magistratum.in.l.cum quis.§.si quis pro reo.ff.de solu.& libera.nu.8.fo.91.

Et Præscriptio interrupta contra eum qui tenetur directa, censetur interrupta contra eum qui tenetur vtili.ibi.

5 Interruptionum, alia naturalis, alia ciuilis, & quæ dicatur naturalis, & quæ ciuilis.in.l.naturaliter.nu.4.ff.de vsuscapio.fo.100.

5 Interruptio præscriptionis ꝙ nõ interrũpat effectum præcedẽtis tituli veri: sed putatiui sic.ĩ.l.cũ solus.n.3.ff.de vsuc.& vsurp.fo.109.

Interruptio præscriptionis facta cõtra prĩcipalẽ, an inducat interruptionẽ contra fideiussorẽ.in.§.sed neq;.nu.5.in aut.de fideius.fo.8.

5 Interuallum non videtur fieri cum certa persona.in.l. licitatio.nu.4.ff.de publ.& vectigal.f.53.

6 Interuallum magnum inter interrogationem & responsiouẽ, quãdo

vitiet

vitiet stipulationẽ.ĩ.l.stipľatio nõ põt.§.si p̃sẽs.ff.de ver. ob.n.2.f.2.
6 Interuallũ lõgũ ĩter ĩterrogationẽ & respõsionẽ,nõ vitiat stipulationẽ:& estvni⁹ diei.ĩ.l.stipulatio nõ põt.§.si p̃sens.ff.de ver.ob.n.1.f.2.
6 Interuallum inter interrogationem & responsionem vitiat constitutionem duorum reorum,nõ interrogationem vnius perfectam,& alterius perficiendam,in.l.si ex duobus.ff.de duo.re.nu.1.fo.62.
6 Interuallum longum inter obligationẽ vnius & alterius,nõ vitiat cõstitutionẽ duorũ reorũ.ĩ.l.duos.§.duo rei.ff.de duo.re cõsti.n.2.f.60.
4 Interuallum temporis requiritur in facto hominis. in.l. quæsitum. nu.1.§.pręsente.nu.1.ff.de leg.1.fo.24.
2 **Interusurium** medĳ tẽporis, quòd quis posit lucrari, quòd inducat retentionẽ & actionẽ.in.l. nũc videndum.nu.30.ff.de condi.indebiti.fo.49.
2 Interusurium medĳ tẽporis,quòd sit incertum.in.l.certi condictio. nu.36.ff.de duobus credi.fo.10.
3 Interusuriũ medĳ temporis,quando æstimetur in restitutione dotis ad inopiam.in.l.si constante.§.quoties.nu.9.ff.sol.ma.fo.22.
5 **Intestabiles** ratione pœnę,quando per statutũ fieri posit vt sint testabiles.in.l.si quæramus. nu.8.ff. de test.& qui testa.face.poss.fo.97.
4 Intestabilis significat priuationẽ potentiæ & intestatus priuationẽ actus.in.l.j.nu.1.ff.de suis & legiti.hæredi.fo.186.
2 **Intitulatio** instrumẽti facta in margine in imbreuiaturis notarĳ quam fidem faciat.s̃.in.l.admonendi. nu.33.ff.de iureiurando.fo.34.
3 **Intrans** possesionẽ meã:vel accipiẽs de rebus meis me præsente:& tacente quãdo præsumatur intrare me consentiente.in.l.quæ dotis.nu.24.ff.solu.mat.fo.26.
Intrans religionẽ verã, excusatur à munerib⁹ ciuitatis.in.l. quidam. nu.1.C.de decurionibus,& eorum filĳs lib.10.fo.20.
3 **Introductum** in læsionẽ vnius non debet in fauorem alterius redundare. in .l.si quis solidũ. nu.1.ff.de hære.insti.fo.132.
Introitus camerę cõmunis, probatur per libros introitus ip?ius camerę.in.l.excellentia. nu.1.C. de eroga. milit.anno.lib.12.fo.62.
8 **Inuadens** rem quã alĳ cõmodaui, vel apud aliũ deposui, non teneor,nisi interuersa esset possesio.in .l.si quis in tantam.nu.20.C.vnde vi.fo.96.
7 Inuadens rem ecclesiæ potest à iudice ecclesiastico conueniri.in auť. item nulla.nu.1.C.de episco. & cle.fo.28.
8 Inuadens rem communem mihi & alteri socio posidẽti, quomodo teneatur.in.l.si quis in tantam.nu.33.C.vnde vi.fo.96.
7 Inualidum facilius confirmatur, quàm inducatur ꝙ non est.in.l.rem in præsenti.§.rei vxor.nu.5.C.de rei vxo.act.fo.184.
8 Inuasi rẽ,vt habeam pro pignore, vel insolutũ,habet locũ lex si qs in tantã,nisi lego,vel pacto ꝑmittẽte inuasi.ibi.nu.24.C. vnde vi.f.96.
8 **Inuasor** rei alienæ eam restituit:& in ęstimatione ꝓprietatis eius cõdẽnať.in.l.si qs in tãtã.n.31.C.vnde vi. fo.96.
8 Inuasor qui incidit in pœnam legis si quis in tantã perdit dominiũ rei per sententiam.ibi.nu.28.C.vnde vi.fo.96.
8 Inuasor rei alienæ vacantis,credens iustis rationibus rẽ esse suã, non tenetur constitutione legis cũ quærebatur.ibi.nu.9.C.vnde vi.f.97.
2 **Inuecta** & illata,ꝙ posint retineri pro alio debito.in.l. solutum.§.solutum.nu.8.ff.de pigno.actio.fo.85.
5 **Inuenire** propriè dicitur qui apprehẽdit.in.l.j. nu.18.ff. de acquiren.possesio.fo.81.
5 Inuenire dicitur propriè,qui rem apprehẽdit.in.l. nunquàm nuda. nu.1.ff.de acqui.rerum domi.fo.79.
5 Inueniri dicitur propriè ꝙ manibus apprehenditur.in.l. tutor qui re per.nu.11.ff.de admini.& peri.tuto.fo.60.
3 **Inuentarium** & liber rationũ æquiparãtur.in.l.de oib⁹. §.de seruis.n.1.ff.de tute.& ratio.dis.f.90.
3 Inuentarium quãdo fieri debeat corã iudice.in .l.chirographis. n.4. ff.de admi.& peri.tuto.fo.68.
3 Inuentarium debet fieri quàm primùm poterit.in.l.tutor qui repe nu.6.ff.de admini.& peri.tuto.fo.59.
1 Inuentarium ꝙ vitiatur si tutor nõ apposuerit quid modicum in eo. in.l.omnia.§.item solent.nu.6.ff.de offi.præf.vrb.fo.33.
Inuentarium confectum citatis aliquibus legatarĳs,& aliquibus nõ, an valeat:saltem quo ad citatos.in.§.hinc nobis.nu.6.in auť.de hęre. & fal.fo.4.
5 Inuentariũ debet fieri intra.xxx.dies à morte testatoris & adita hæreditate.in.l.statuliberos.§.si quis hæredi.nu.1.ff.de statulib.fo.78.
Inuentariũ quando bona inferuntur in fiscum,ita fieri debet de vna re,sicut de multis.in.l.si vacante.nu.10.C.de bonis vacãti. & eorum incorpora.lib.10.fo.10.
Inuentarium debet incipi à die mortis testatoris, intra triginta dies. in.§. si enim.nu.5.authen.de hære.& fal.fo.5.
8 Inuentarium factum ab hærede,an prosit fideicommissario.in.l.sed cum testator.nu.14.fo.51.
7 Inuentarium,si fiat coram vno notario sufficit. in.l. tutores.nu.2.C. de administra.tuto.fo.192.
7 Inuentarium,quando fit debet describi æstimatio rerũ.in.l. cum sit adiecta.nu.2.C.de magistra.conue.fo.195.
8 Inuẽtariũ põt cõfici per ꝓcuratorẽ.ĩ.l.scim⁹.n.5.C.de iur. deli.f.32.
Inuentariũ qui fecit nõ tenetur vltra vires hæreditarias.in.l. scimus. §.& si præfatam.nu.1.C.de iur.delibe.fo.32.
4 Inuẽtarium factum ab instituto,qui postea per restitutionem in integrum abstinuit,vel repudiauit:an proficiat substituto vulgariter. dubitať.in.l.in ratione.§.ꝙ vulgo dicitur.nu.6.ff.ad legẽ.fal.fo.134.
Inuentariũ factũ ab instituto sub conditione,qui pẽdente cõditione petĳt bonorũ possess.secũ dũ tabulas,ꝙ extãte cõdi.sibi ꝓsit.ibi.n.7.
Inuentarium factũ à tutore pro pupillo, ꝙ pupillo nõ ꝓsit.ibi.n.8.
Inuentarium hæredis,an prosit fideicõmissario vniuersali? ꝙ non: nisi ab hærede cedatur.ibi.nu.9.
3 **Inuestituram** recipere iussus videtur consequi dignitatẽ.ĩ.l.ex eotẽpore.n.5.ff.de mili.test.f.165.
7 **Inuidia** magna,sæpe inter fratres.in auť.minoris.n.4.C. qui dare tuto.pos.&c.fo.189.
7 **Inuiolabiliter** custodiri quomodo dicatur.in auť.sacramenta.nu.25.C.si aduer.vendi.fo.96.
7 **Inuitari** ad delinquẽdũ nemo debet.in.l.si vsusfructus.nu.7. C.de vsufruc.& habita.fo.127.
8 **Inuitus** agere nemo cogitur.in.l. creditor. nu.2.C. de pigno. fo.103.
7 Inuitus quando quis dicatur in.l.inuitus.nu.2.C.de procu.fo.81.
5 **Inundatio** licet non priuet aliquẽ ꝓprietate,possesione tñ sic.in.l.posideri.§.labeo.nu.1.ff.de acquirẽ. possess.fo.86.
Et quod inundatio interrumpat præscriptionem.ibi.nu.2.
7 **Inuocatio** diuini nõis,in prĩcipio cuiuslibet operis debet ꝓcedere.in rub.C. de nouo codice faciẽdo.f.2.
Inuocatio nominis dñi,si nõ reperitur in instrumẽto,ꝙ instrumentũ non vitiať tñ se remittit ad speculũ.in auť.vt p̃po.no.impe.n.3.f.25.
5 Inuocatio in omni principio,consueuit fieri secundùm sectarum diuersitatem.in rub.nu.1.ff.de no.ope.nuntia.fo.2.
1 Inuocatio diuini nominis fieri debet in quolibet principio:& quare In rubrica prima constitutio.nu.1.fo.2.
1 Inuocatio diuini numinis facta in principio prothocolli per notariũ trahitur ad omnia instrumenta cõprehensa in libro instrumentorũ. in.l.si quis.§.si initium.nu.7.ff.de edendo.fo.76.
1 Inuocatur diuinũ numẽ in contractibus,qui fiunt inter christianos. in.l.si quis.§.si initium.nu.7.ff.de edendo.fo.76.
1 **Inutile** ab initio an postea confirmetur?remisiuè. in.l. si tibi decẽ milia.§.si pactus.nu.2.ff.de pac.fo.85.
4 Inutilis trãslatio perimit legatũ.in.l.& si.n.1.ff.de adimen.lega.f.102.
Et per sequentem contractum inutilẽ, non receditur à primo:secus in vltimis voluntatibus.ibi.nu.2.
8 **Ioannes** baptista natus fuit miraculosè secundũ naturã. in l.si maior.nu.2.C.de legiti.hære.fo.54.
6 Ioannes Papa non intellexit dictum obscurum ,ꝙ fecit quidã Cancellari⁹ Bononiæ.in.l.quicquid astringendæ.ff.de ver.obl.nu.1.f.37.
Notarius si conficit instrumentum per verba obscura & non intelligibilia non valet.ibi.
1 **Ipso** iure,idẽ est ipso facto.in.l.prætoris.nu.4.ff.de ĳs qui.not. infamia.fo.98.
Irreuerenter loq nõ dicit,nec malè: q potestati dicit tu. in.l.cũ ĩtroissent.n.2.C.de vetera.li.12.f.66
6 **Italia** appellatur prouincia. in.l. relegatorum.§. interdicere.ff. de interdi.& releg.nu.6.fo.211.
7 Italia dicit ꝓuĩcia.ĩ.l.superuacuã.n.1.C.de tẽpo.restit.in inte.f.102.
Et ex diuersitate locorũ non debet induci diuersitas iuris. & quãdo sic.in l.superuacuam.nu.2.&.7.ibi.fo.102.
4 Item,De dictione item.in.l.licet.nu.9.ff.de lega.primo.folio.20.
4 **Iter** est pars substantialis ad actum:sicut vsus ad vsumfructũ . in l.qui actu.nu.2.ff.de adimendis legatis.fo.100.
6 Iter an sit pars act⁹,& qũo.in.l.q vsumfructũ.ff.de ver.ob.n.4.f.25.
5 Iter arripere ad iudicẽ cã nuntiãdi,habet vim nũtia.in. l.de pupillo. §.si quis ipsi.nu.28.ff.de noui operis nuntia.fo.12.
Et cautela pro rusticis,vt quãdo recipiunt aliquã iniuriã dicãt: protestor ex parte potestatis,ne hoc facias:& accipiant iter ad ciuitatẽ ibidem.& hoc qa factũ post talem protestationẽ debet reuocari.ibi.
5 Itinere quẽ esse vsum,& sic eẽ in quasi possess. itineris:qd ꝓsit.in.l. p̃tor ait.§.hoc interdicto.ff.de itine. actuq; priuato.nu.2.fo.159.
3 **Iudæi** & hæretici sunt nobis inimici & odiosi ratione sectæ. in l.cũ mulier.nu.10.ff.solu.mat.fo.31.
7 Iudęi & infames,quod non posint doctorari.in.l.hæc quæ necessario.nu.12.C.de nouo codice faciendo.fo.3.
7 Iudæis vel paganis nulla potest fieri violentia.in.l.christianus.nu.1.

C.de paga.& ſacrificijs eorum.fo.31.

2 Iudęis non eſt deferēdum iuramētū per euangelia,nec per Chriſtum. in.l.ait prætor.§.iurari.nu.1.ff.de iureiu.fo.24.

7 Iudæo particulariter poteſt relinqui.in.l. habeat vnuſquiſq;. nu.3. C.de ſacroſan.eccle.fo.9.

4 Iudęo relinqui pōt.in.l.cum ſenatus.nu.2.ff.de rebus dubijs.fo.108.

7 Iudæo particulariter relinqui poteſt.in.l.quod cornelia.nu.2.C. de iudæ.& cœlicolis.fo.31.

1 Iudæus nō inuocat nomē Chriſti.in rub.prima conſtitutio.nu.2.f.2.

1 Iudæus qui iurauit per Chriſtum poteſt cogi ad eius obſeruātiā: & Chriſtianus hoc iuramentum recipiens non peccat.ibi.nu.3.

Iudæus,an poſsit eſſe decurio.in.l.omnes.la.iij.nu.1.C.de decurionibus & eorum filijs.lib.10.fo.21.

Iudæus non poteſt doctorari.ibi.nu.2.

7 Iudæ⁹ nihil iudæo,& nihil Catilina cethego.in.l.in arenam. nu.1.C. de inofficio.teſta.fo.121.

Iudæus non poteſt eſſe iudex.in auē.iuſiurādū quod pręſta.n.8.f.15.

7 Iudę⁹,ꝙ nō poſsit doctorari.ī.l.hac valitura.n.4.C.de iud.&cœli.f.31

1 Iudæus nō pōt eſſe tutor Chriſtiani.nu.2.in rub.de iuſti.& iur.fo.5.

6 Iudex in extraordinarijs dicitur excedere, quando modū excedit.in.l.ſi qua pœna.ff.de ver.& re.ſigni.nu.9.f.260.

Iudex vnus ex pluribus ordinarijs vel delegatis Principis, pōt per interuallū tēporis alteri cōmittere ante latā ſentētiā:ſecus in plurib⁹ arbitris,vel delegatis ab inferiore.in.l.ſi vni ex plurib⁹.n.12.fo.126.

Iudex vnus ex pluribus iudicare debentibus,qui non interfuit, nō poteſt ex poſtfacto iudicatum ratum habere.ibi.nu.13.

3 Iudex ſi dat ſecūdā dilationē cauſa nō cognita,factū in ea qn̄ teneat. in.l.ſi ſeruus.§.ait prætor.nu.6.ff.de iure delib.fo.162.

7 Iudex qn̄ impetreē ab vtraq; pte.ī auē.offeraē.n.10.C.de lit.cō.f.115.

7 Iudex nō cognoſcit,an ſua ſit iuriſditio,quando ſentiret aliquod cōmodū.in.l.ſi quis ex aliena.nu.1.ff.de iudicijs.fo.153.

8 Iudex ſi de aliquo caſu nō cognouit, poteſt de illo nō pronuntiare. in.l.terminato.nu.3.&.4.C.de fruc.& lit.expen.fo.77.

Iudex,ſi dicat condēnamus in expēſis,reſeruata nobis taxatione,poterit eius ſucceſſor taxare.ibi.nu.6.

Et ſi talis declaratio reſeruatur iudici, vt priuatæ perſonæ,non poterit eius ſucceſſor taxare.ibi.nu.7.

6 Iudex ſuperior cognoſcit an appellatio [illegible] cipi [illegible].in.l. appellatione. ff.nil no.appel.pen.nu.3.fo.227.

Iudex à quo,elapſo termino ad appellandum non pōt ſententiā à ſe latam exequi,niſi prima parte citata.ibi.nu.9.

1 Iudex pōt alienā iuriſditionē defendere,& ꝓ ſua defendēda brachiū alteri⁹ iudicis implorare.ī.l.oīb⁹.n.8.ff.ſi qs ius dic.nō obtēp.fo.56.

1 Iudex ꝑ actionē ī factū,ex ſuo officio pōt mulctā imponere.ibi.n.9.

1 Iudex qualiter exercebit eius officiū imponēdo mulctam.ibi.nu.9.

1 Iudex quādo nō ſentit commodū cognoſcit an ſua cauſa ſit iuriſditio niſi conſuetudo eſſet in cōtrariū.& in repe.in.l.ex quacūq;.nu.3. ff.ſi quis in ius vocatus non ierit.fo.59.

1 Iudex ſuper incōpetētia allegata ratione ſuæ perſonæ non recognoſcit,& in repetitione.ibi.nu.4.

Item nō cognoſcit qn̄ venit examinandū aliqd ſpirituale.ibi.nu.eo.

1 Iudex contra cuius iuriſd.nihil eſt oppoſitū,ſi ꝓceſsit:& ſententiauit,tenet ſententia etiā ſi partes ſcribant illum incompetentē ſecus ſi ignorarent.& in repeti.3.ibi.n.7.&.5.

1 Iudex incōpetēs ſi proceſsit corā cōtumace & nō eſt facta ꝓnūciatio ſuper incompetētia,ꝙ factum eſt poteſt dici nullum.ibi.nu.8.

8 Iudex non pōt pronūtiare de eo,ꝙ non eſt petitum.in.l. cum papinianus.nu.1.C.de ſen.& interlo.om.iud.fo.70.

8 Iudex ſecularis capit clericū delinquentē, & eū retinet,vt remittat ad epiſcopū.in.l.ſi miles.nu.1.C.de exhiben.& remitten.reis.fo.122.

8 Iudex ſuper accuſatione,licet accuſator rei renūtiet, poteſt veritatē perquirere.in.l.abolitio.nu.2.C.de abolitio.fo.126.

Iudex ex officio pōt producere teſtes ad veritatē inquirēdā.ibi.n.e.

8 Iudex in contumacē diffinitiuè pronūtiat,qn̄ petitur aliquid,ꝙ non poteſt eſſe conſultū, per miſsionē ex primo decreto.in.l.ſancimus. §.cum autem.nu.1.C.ad ſenatuſcon.trebel.fo.50.

8 Iudex ſi dixerit:ſi viceris ſentētiā pro te dabo:valet ſnīa: ſed eſt interlocutoria.in.l.cū iudex.nu.6.C.de ſen.& interlo.om.iudi. fo.70.

8 Iudex ſi iudicauit pluries contra legē,præſente maiori parte populi,& longū tēpus ſit elapſum:an cōſuetudo ſit inducta inter omnes. in.l.conſuetudinis.nu.23.C.quæ ſit longa conſue.fo.118.

8 Iudex timēs partes.& ꝗ nō habet locū maiorū deputatū,& ab initio certū locū non determinauit,nec determinatur:pōt ſecundò pro tribunali ſuper curru, vel equo pronunciare.in.l. arbitri. nu.4.C. de ſenten.ex pericu.recit.fo.67.

Iudex ſi propter aliquā infirmitatē ſedere non poteſt, ſedeat prout poteſt & pronuntiet.ibi.nu.5.

8 Iudex nō debet ſupplere defectum probationis in vim agendi, nec in vim excipiendi.in.l.conſuetudinis.nu.33.C. quæ ſit longa conſuetu.fo.119.

8 Iudex exceptis duobus caſibus hic poſitis,qn̄ vult poteſt quē facere capi ꝑſonaliter,ſed nō pōt cogi à parte niſi prius re⁹ in cōtumacia cōſtituatur ſolēniter.in.l.cōſentaneū.nu.13.C.qūo & qn̄ iudex.f.74.

8 Iudex ſupplere de facto & perquirere veritatem inducēdo teſtes & alias probationes,tūc pōt qn̄ aduerſus abſentē ad diffinitiuam puniri pōt.in auē.ꝗ ſemel.nu.3.C.qūo & quando iudex.fo.65.

8 Iudex ꝗ omiſit cōdēnationē expēſarū petitā,tenetur parti.in.l.oīm nu.4.C.quando prouo.non eſt neceſſe.fo.89.

8 Iudex ſi cauſa cognita,& partib⁹ nō citatis,& ſic incōtinenti reſpuat appellationē, tūc pōt appel.in.l.j.C.quorū appella.non reci.fo.89.

8 Iudex pōt ſupplere de facto pro parte:quando vnus ſolus litigat. in.l. tpa.nu.5.C.de tempo.ap.fo.86.

Iudex ſi ſtatuit terminū vnius mēſis:de quot dieb⁹ intelligat.ibi.n.6.

8 Iudex poteſt dare partibus inuitis dilationē.in.l.nouerint.nu.3.C. vt crimi.quæſtio intra certū tps termi.fo.127.

8 Iudex malè iudicās,facit litē ſuā.in.l.j.n.5.C.qūo & qn̄ iudex.f.62.

8 Iudex ordinarius ſolus habet ptātem citandi re ipſa:hoc eſt facere capi ꝑſonaliter.in auē.& ꝗ iurat.nu.1.C.de bon.autho.iu.poſ.fo.91.

8 Iudex ſucceſſor pōt expedire,ꝙ nō eſt expeditū per primū iudicē. in.l.conſentaneū.n.4.&.11.C.qūo & quando iudex.fo.64.

8 Iudex quando ex vrbanitate aditur in caſu cōuētiōis,de qua in hac l.an debeat pars citari:libellus dari:& ordinariè procedit.in.l.creditores.la.ij.nu.26.C.de pignoribus.f.102.

8 Iudex ſi nō iuſtè iudicauit:& iuris ordine nō ſeruato,qui illā poſſeſ. ingreditur,puniē hac cōſtit.in.l.meminerint.nu.3.C.vnde vi.fo.95.

Iudex ꝙ legitime facit videtur facere pars,ibi.nu.4.

8 Iudex ſit corruptus pecunia,an precibus quo ad pœnā nihil refert. in.l.de eo ꝗ pretio.nu.1.C.de pœna iu.qui malè iu.fo.76.

Iudex malè iudicans propter dolū,tenetur in totum.ibi.nu.2.

Et quid ſi propter imperitiam?tenebitur quantum religioni iudicātis videbitur.ibi.nu.3.

Et ſi iudicauit expreſſè contra cauſam legis difficilis,& obſcurę,punietur minus.ibi.nu.4.

Et ſi facilis & apertę,punietur plus,ibi.nu.5.

Et ſi errauit in eo in quo ſunt opiniones ita fortes ꝙ qn̄q; ſeruātur vna,& qn̄q; alia,tunc iudex excuſatur.ibidem.nu.6.

1 Iudex cauſa cognita imponit pœnā corporalē pro pecuniaria. in.l. quid ergo.§.pœna grauior.nu.1.ff.de ijs qui no.infa.fo.101.

1 Iudex in cauſa huius .§. nō habet neceſſe exprimere in ſententia ꝙ imponitur pœna corporalis pro pecuniaria: nec ſententia dicitur continere expreſſum iuris errorem.ibidem.nu.4.

1 Iudex nō habet neceſſe in ſententia exprimere cām quare pro delicto imponit maiorem pœnā ſi ex actis hoc apparet.ibidem.nu.5.

1 Iudex cauſa cognita pōt augere vel minuere pœnā:& ſic ſententia non erit conformis libello.ibidem.nu.9.

8 Iudex quando ſupplet defectū tutoris, debet ī actis dici ideò iudex ſciēs &c.in.l.bonorum.nu.2.C.qui admitti ad bono.poſ.pn̄t.fo.9.

8 Iudex cui cā cōmittitur de nouo an debeat iudicare ex eiſdē actis. in.l.ſi vt proponis.nu.5.C.quomodo & quando iudex . fo.63.

8 Iudex an ſuppleat defectum tutoris in aditione,remiſsiuè.in.l.ſi infanti.nu.13. C.de iur.del.fo.31.

8 Iudex appellationis pronuntiādo malè appellatū,an cōfirmet ſentētiā nullā.in.l.latā ſnīam nu.9.C.qn̄ prouoca.nō eſt neceſſe.fo.88.

Et non pōt iterū quæri de nullitate cū ſemel eſt ſuper ea iudicatū & quæſitum.ibi.nu.10.

8 Iudex qn̄ facit aliquid parte pręſente,cui diſplicet: debet contradicere,& facere poni in actis,parte præſente,& contradicente.in.l. j.nu.6.C.de relatio.fo.82.

8 Iudex pōt pro parte abſente ſupplere de facto.in.l.ampliorem.nu. 2.C.de appella.& conſul.fo.85.

8 Iudex qn̄ cōmittit cauſam conſulendā eſt in arbitrio ſuo ponere in pūcto opi.ſuā,vel nō.in.l.iubemus.nu.2.C.de appe.& conſu.fo.85.

8 Iudex à quo appellatur debet ſtatuere terminū appellanti,intra quē compareat coram iudice appellationis,vel intra quem arripiat.Et quod non poſsit ei ſtatuere terminnum ad proſequendā appella. in.l.præſes.nu.3.&.4.C.de app.& conſulta.fo.82.

8 Iudex ſi eſt excōicatus,vel infamis: & reputabatur cōtrariū:ei⁹ ſnīa valet:& in defectib⁹ nō publicè notis ex qb⁹ detegiē aliquem non eſſe iudicem,ſufficit eum eſſe in poſſeſsione illius iuriſd. vt ſnīa valeat.in.l.ſi arbiter.nu.1.2.&.3.C.de ſenten.& interlo.om.iu.fo.68.

8 Iudex nō debet dare originalia acta ſed eorū exempla,in.l.eos qui. §.ſuper his.nu.2.C.de appella & conſulta.fo.83.

8 Iudex ſi denegat dare copiam actorū,pōt lite pēdēte adiri ſuperior in.l.ſi appellationē.nu.2.C.de appella.& conſul.fo.84.

8 Iudex poſt confeſsionē cōſilio ſapiētis ex forma ſtatuti,parte petente factā,ſi ante habitū conſiliū ꝓnuntiet ſententiam,tenet licet poſſit ꝑ appellationē reſcindi.in.l.j.nu.1.C. de relationibus.f.81.

8 Iudex ordinarius,licet recuſari non poſsit: petitur tn̄ quòd alius ei aſſocietur.in authenti.&conſequenter.nu.12.C.de ſent.& interlo. om.iud.fo.71.

8 Iudex à quo, si successit in locum iudicis ad quē fuit appellatum, ipse non debet cognoscere: sed eam cognoscendam delegare. in.l.eos qui numero.6.C.de appel.& consulta.fo.82.

Iudex appellationis, licet non habeat necesse addere in sententia: & ideo condemno, vel absoluo, tamen potest addere.ibidem .nume.7.

Iudex appellatiōis mādabit executioni sn̄iam appel.ibid.n.12.f.83.

8 Iudex dū sedet pro tribunali, potest appellari viua voce.in.l. litigatoribus.nu.3.C.de appel.& consul.fo.84.

8 Iudex sententiam suam emendare, aut interpretari queat.in.l.hac le. nume.4.C.de sen.ex pericu.recit.fol.67.

8 Iudex an & quando cogatur pronuntiare contra absentem.in.l.j.numero.1.5.&.6.& qūo & qn̄ iudex.fol.62.

6 Iudex mittit nuntium ad exequendum, & si excedat modum in exequēdo, ad quē appellatur.i.l.ab executore.ff.de ap.& alle.n.3. f.214.

Iudex potest suam sententiam interpretari si est ordinarius, & habet merum imperium.ibidem.numero.5.

Iudex delegatus non potest interpretari suam sententiam.ibidem.

Iudex quam interpretationem facere possit de sua sentētia.ibi .n.7.

Iudex quando interpretatur eius sententiā, debet ps citari .ibi.n.8.

Iudex ꝙ possit interpretari sententiam sui prędecessoris.ibid. nu.9.

Iudex si reseruauit sibi taxationem expensarum, licet non dixerit & successoribus, tamen successor poterit taxare.ibidem.numero.10.

1 Iudex ex officio potest differre quæstionem libertatis, ne fiat præiudicium testamēto.in.l.si quis libertatem.nu.3.ff.de peti.hęre.fol.165.

1 Iudex supplet etiam parte non opponente, in illis, in quibus iudici, vel iurisdictioni paratur præiudicium. ibidem.numero.4.

1 Iudex potest statuere certum tempus ad agendū.ibidem.n.8.fo.166.

1 Iudex qūo format sententiam, quando de expensis discutitur ante sententiam.in.l.in fundo. numero.17.ff.de rei vendicatione.fol.177.

8 Iudex condemnans notarium de falso, potest sibi reseruare ius conficiendi instrumentum.in.l.& militibus.nume.1.C.de test. milit.f.15.

6 Iudex debet dare terminum ad faciendas defensiones.in.l. vnius.§. vlti.ff.de quæstio.nume.1.fo.199.

6 Iudex ꝓ habēda veritate potest interrogare de circunstantijs etiam remotis: & se fingere velle facere, quod non vult.in.l.de minore.§. plurimum.ff.de quæstio.nume.2.fo.196.

6 Iudex ꝙ cogatur remittere reum ad petitionem alterius iudicis, & quibus casibus.in.l.si cui.§.sacrilegiū.ff.de accus.& inscrip.n.1.f.159.

6 Iudex vnus cogitur ad remittēdum reū delinquentē alteri iudici ꝑ imperatorē.i.l.si cui.§.sacrilegium.ff.de accusa.& inscrip.nume.159.

6 Iudex pōt statuere accusatori tp̄s, itra ꝙ pōt accusare q̄ elapso pōt ꝓnūtiare nō esse audiendū.in.l.titia.ff.de accus.& inscrip.nu.1.fo. 162.

6 Iudex non admittit exceptionem propositam, causa differendi iudicium.in.l.capitis.ff.de accusatio.& inscriptio.numero.2.foli.163.

6 Iudex an possit statuere terminum accusatori ad accusandū causa nō cognita.in.l.titia.ff.de accus.& inscriptio.numero.8.&.s.nu.1.fo.162.

6 Iudex quid sit facturus accusatore absente.in.l. inter accusatorem. ff.de pub.iud.nu.10.folio.153.

6 Iudex qn̄ possit augere vel minuere pœnā? Et qn̄ pœna est extraordinaria, qualiter dicat augeri vel minui.in.l.hodie.ff.de pœnis.numero.1.&.2.folio.204.

6 Iudex appellationis ꝙ non faciat iurare reum de calumnia in caussa l.creditor.§.j.ff.de appel.& rel.numero.3.fo.220.

6 Iudex maleficiorum ex officio etiam vbi queritur de innocentia rei, potest examinare testes à parte productos.in.l.in criminibus.§.vl.ff. de quæstionib.numero.3.fo.195.

6 Iudex etiā ī casibus, ī quib⁹ sequestratio est prohibita, pōt tpe recollectiōis facere eos seq̄strari.i.l.ipatores.§.vl.ff.de ap.& re.n.2.f.220.

6 Iudex causam commisit consulendam, & deinde reuocauit & pronunciauit, sententia non est nulla. An autem in reuocatione partium consensus requiratur? i.l.ad principē remissa.ff.de ap.& rel.nu.1.fo.220.

6 Iudex ecclesiasticus & sęcularis si ex causa iudicauerunt simul, appellatur ad ecclesiasticum. in. l. appellandi vsus.§.si quis in appellatione.ff.de appella.& releg.nu.13.fo.212.

6 Iudex debet exprimere quantitatem furti in processu.in.l.aut facta §.quantitas.ff.de pœnis.numero.1.fo.205.

6 Iudex an teneatur de eo, qui mortuus est in tormentis.in.l.quæstionis.ff.de quæstio.nu.1.fo.195.

6 Iudex qui aditur vt sentētiam confirmet, quādo poterit dicere sententiam nullam.in.l. si expressum.ff.de appel.& releg.nu.18.fo.218.

6 Iudex est requirendus in loco publico, & ī eo loco, in q̄ cōsueuit ius reddere.in.l.si quidem.§.dies.ff.quando appell.fit.nume.5.fol. 222.

6 Iudex pōt mulctas leues extraordinarias exigere ꝓ aptādo camerā vel ꝓ soluēdo aliq̄b⁹ nūcijs.i.l.diuus.ff.de bo.dā.numero.4.fo.209.

6 Iudex nemine defendente potest ex officio inquirere defensiones rei in.l.si non defendantur.ff.de pœnis.numero.1.f.206.

6 Iudex absentē et q h̄r ꝓ cōfesso cōdēnare nō pōt, qn̄ ipsi liq̄t id, de q̄ imputat, nō esse maleficiū.in.l.absentem.ff.de pœnis.num.5.fo.202.

6 Iudex ꝙ nō possit cōmittere cām appellatiōe remota ab iterlocutoria, q̄ itelligit de friuola.i.l.tractādū.§.vl.ff.à qb.ap.nō li.n.2.fol.221.

6 Iudex excōicatus pōt durāte excōicatiōe ī terminis de qb⁹.s.cōfinia reuocare, si sibi reuocationē reseruauit.i.l.centesimis.§.si ita stip.fue. ff.de verbo.obliga.nume.13.folio.21.

6 Iudex si dicat parti, hodie eris ad audiēdū sentētiā, an debeat expectare finē diei? i.l.decē stipulatus.§.decē hodie.ff.de ver.ob.n.1. f.46.

6 Iudex an possit accusari prestari satisdationē? in.l.illud videamus.ff. quando appel.sit.numero.4.fo.223.

1 Iudex exercet officium suum, licet non petatur.in.l. nec quicquā.§. obseruare.numero.1.ff.de offic.procon.& leg.folio.39.

1 Iudex petit legata ad pias causas.etiam nemine petente.ibidem.

1 Iudex pro relictis factis fratribus minoribus ex officio suo etiam ad petitionem alterius coget hæredem.ibidem.numero.2.

Iudex qui examinat testes, debet eorum dicta sub ꝓprio sigillo sigillata remittere.in.§.& qm̄.numero.3.in authen.de testibus.fol.43.

Iudex, propter causę magnitudinem, vel testium suspitionem, potest iubere absentes coram se presentari.ibidem.numero.8.

Iudex, examinationem personarum egregiarum committere potest: etiam non habenti iurisdictionem. Idem in infirmis vel pauperibus, qui non possunt ad iudicium venire.ibidem.numero.13.

Iudex cui committitur testium examinatio, an teneatur commissionem sibi factam recipere.ibidem.numero.15.

Iudex, in causa criminali, an teneatur stare examinationi testium factæ per iudicem cui facta fuit commissio? remissiuè.ibidem.num.16.

Iudex debet iudicare in locum maiorum.ibidem.numero.18.

Iudex cui commissa est testium examinatio, non potest super eorum reprobatione testes recipere.ibidem.numero.20.

6 Iudex si est excommunicatus, vel quia aliter non pōt officium exercere, ꝙ in casu predicto voluntas non dicatur desinere ipso remanente sanę mētis.in.l.cētesimis.§.si ita stip.fue.ff.de verb.oblig.n.12.f.21.

6 Iudex ponēs aliquē ad confinia donec voluerit, vl' donec voluerit iudice mortuo, an confinia sint finita.in.l.centesimis.§. si ita stipulatus fuero.ff.de verbo.obliga.nume.9.fo.21.

6 Et interdictū nō dicit ꝓdigo ex pconio facto de mādato iudicis, ꝙ nullus cōtrahat, per datiōem curatoris sic.in.l.is cui bonis.ff.de ver. obligatio.numero.3.folio.10.

6 Iudex qui noluit probationes recipere vel noluit dare sententiā cū posset, qualiter teneat? ī.l.si iudex.ff.de va.& extra.cog.nu.2 .f.252.

6 Iudex ꝙ nō possit mittere aliquē ī possessionē bo.existētiū extra suū territorium.in.l.relegatorū.ff.de interd.& releg.nu.3.folio.210.

Iudex loci vnde quis est incola, potest quem punire de delicto alibi cōmisso.in.l.relegatorum.§.interdicere.ff.de inter.& rel.n.4. fo.211.

6 Iudex nō potest cogere reum accusare, nisi in crimine homicidij.in.l. in eum.ff.de accus.& inscrip.nume.1.fo.162.

6 Iudex qui videt aliquē, qui vult delinquere, pōt eū cogere ne delinquat.in.l.in eum.ff.de accusa.& inscrip.numero.2.fo.162.

3 Iudex de quolibet delicto cōmisso corā se icidēter potest cognoscere, & punire.i.l.tutor.§.pterea.nu.2.ff.de suspect.tuto.fol.73.

3 Iudex iq̄rit pricipaliter.ī cā suspecti tutoris.ibidem.nu.eo.folio.eo.

6 Iudex maleficiorū pt cōtra pricipalē delinquētē de delicto pricipl'r cognoscere: & de restitutiōe secūdariò & icidēter.i.l.defuncto.§.j.ff. de pub.iudi.numero.1.folio.152.

6 Iudex etiam reo non postulante potest abolere nomen rei si constat ipsum abolendū. in criminalibus potest assumere partes rei.& eius defensionē.in.l.libellorū.§.si accusator.ff.de accu.& iscrip.n.4. f.158.

Iudex ī casu hui⁹ leg. potest accusationē prosequi.ibidem.nu.5.

6 Iudex an possit citare aliquē sibi subditū existētē extra territoriū ꝑ nūtiū, vel ꝑ epistolas.i.l.diui seuerus.§.j.ff.de requi.reis.nu.3. fo. 192.

6 Iudex pōt ex officio ꝑ requisitionē ꝓcedere, vbicūq̄ maleficium ei inotescit.i.l.libellorū.§.si accusator.ff.de accus.& inscrip.n.7.fo.158.

6 Iudæi doctorari nō possunt, nec ad alios nostros honores admitti: iter suos sic.in.l.generaliter.§.j.ff.de decur.numero.1.folio.244.

6 Iudex si admittit probationes quas non debet, an possit appellari & quando.in.l.ante sententiam.ff.de appel.reci.numero.25.folio.223.

6 Iudex à cuius interlocutoria est appellatum, si appellationi nō detulit, nō habet ipsum in processu de cętero citare: & tunc est verus contumax.in.l.eius qui.ff.de recip.appel.nu.6.fo.225.

Intelligit verum, si iudex dedit appellanti apostolos.ibi.nume.7.

6 Iudex nō pōt cognoscere de incōpetentia, quando ipsi aliquid applicet.in.l.de iure.ff.ad muni.& de inco n.1.f.243.

5 Iudex inquirens post didicita testicata, ꝙ possit testes de nouo producere.i.l.ex le.iu.§.si publico.ff.ad leg.iul.de adul.& stup.n.15.f.167.

Iudex iq̄rēs ꝙ nō possit assumere ptes accusatoris, ꝓseq̄ntis suā vel suorū iniuriā, nisi qn̄ solū officiū est principaliter offensum.ibi.n .16.

Iudex super notorio crimine ꝙ procedat per inquisitionē.ibi. n .16.

6 Iudex secularis cui traditur damnatus ab inquisitore, non tenetur stare processui inquisitoris: sed potest ex integro processum facere.in.l. nō dubiū.ff.de custo. & exhibit.reorum. nu.1.f.166.

6 Iudex cui cā est delegata, si se absētat, & absētia ē diu duratura, delegās pt eā alīi delegare.i.l.ptor.§.vl.ff.de vac.& excu.mu.n.3.fo.246.

6 Iudex pt iq̄rere ꝓpt denūciationē officialis, & excusat à calūnia.i.l.

ex leg.iul.§.si publico.ff.ad leg.iul.de adul.& stup.nume.7.fol.167.
Iudex q̄ icidēter cognouit de crīe,pt p inq̄sitionē de illo cognoscere.ibidem.numero.8.
Iudex vbicunq; ex inquisitione gn̄ali comperit aliquem deliquisse, potest super eo crimine inquirere.ibidem.numero.9.
Iudex inquirit de crimine coram eo facto.ibidem.numero.10.
Iudex φ possit iqrerī crīalib⁹,iqb⁹ qs pt accu.sine metu cal.ibi.n.11.
Iudex taxat expensas,& postea defert victori iuramētum,cui statur in.§.oportet.numero.1.&.5.in authenti.de iudi.folio.38.
Iudex,quando possit esse clementior lege,ibidem,numero.2.
Iudex,qn̄ taxet expēsas ante iuramētum:& qn̄ post iurm̄:vbi,φ in iuramēto affectionis,taxat post iuramentum delatum.ibidem. nu.6.
Iudex q in expēsis non condēnauit victum,& propterea eas victori de suo,ad id condēnat⁹,soluit:an repetat à pte victa.remis.ibi.nu.12.
Iudex condemnat in expensis arbitrio suo,inspecta negocij qualitate:& ita absoluit.ibidem.numero.15.
Iudex si denegat secūdā delationē,pōt appellari,si facultas ꝓbationis deperiret,qa testes essēt senes valetudinarij,etc.vl īmineret cas⁹ īstantis periculi in ꝑsona testiū:aliâs nō an̄ sn̄iam.ff. de ap.reci. n.23. f.223.Item cōsiliū φ qn̄ appellat à denegatiōe secūdę dilatiōis,cā grauamis exprimat,& φ ēt dicat,qn̄ petit secūda dila.ī.l.an̄ sn̄iam.ibi.
Iudex si citet aliquē q ꝓpt iustā cām nō tenebat cōpere:& tāq̄ contra cōtumacē ꝓcedit,ꝓcessus est ipso iure null⁹,si iudex sciebat aīs p appellationē irritat.ī.l.si qs seru⁹.§.j.ff.de cus.& exh.reo.n.3.f.164
Iudex super denunciatione duobus modis procedere potest.in.l. diuus.ff.de custo.& exhib.reo.numero.10.folio.166.Et cōtra denūciātē pn̄t opponi exceptiones,q̄ opponūtur cōtra accusantē.& qn̄.ibi.
Iudex dr̄ vir bon⁹.ī.l.cōtinu⁹.§.cū ita stipulat⁹.ff.de ver.ob.n.1.f.55.
Iudex quando pronūciat super delicto,an lex pronūciet de pœna.ī l.accusatorum.ff.ad senatus.turpil.nume.8.folio.188.
Iudex an̄ sn̄iam potest augere vel minuere pœnā,post non.ibi.nu.9.
Iudex si statuat ꝓ delicto minorē pœnā q̄ deberet,an lex suppleat maiorem.ibidem.
Iudex ex officio potest punire illum,qui obreptionem aliquā īpetrauit.ī.l.si qs obrepserit.ff.ad leg.corne.de fal.numero.4.folio.186.
Iudex quando possit ex officio inquirere delinquentem corā se.ibi,
Iudex cārū ciuiliū,an possit de delictis coram se cōmissis īquirere?remissiuè.ibidem.numero.5.
Iudex intra quantum tempus poterit super calumnia procedere.in l.accusatorum.ff.ad senatuscon.turp.numero.5.fo.188.
Iudex quibus casibus arbitretur pœnam promittēdam in stipulationibus prætorijs.in.l.in huiusmodi.ff.de præto.stipu.nume.2.fo.105.
Iudex ī sn̄ia q̄ reū absoluit,pt accusatorē cōdēnare,stāte statuto,φ n̄ ꝓbās accusationē cōdēnet.ī.l.athaletus.ff.ad le.cor.de fal.n.5.f.185.
Iudex qlibet,corā q̄ fit falsitas,an possit de falsitate puniri,φ nō:sed remittit ad maiorē.ī.l.diuus.ff.ad leg.cor.de fal.numero.4.f.186.
Iudex officium suum non impartitur in pertinentibus ad vtilatem, nisi parte petēte,ī.l.iā tn̄.§.si tamen plures.ff.iudica.fo.nume.1.f.110.
Iudex inquirens si est in euidenti calumnia,incidit in turpillianum. in.l.in senatus.§.j.ff.ad senatusconsul.turpillia.nume.1.fo.191.Illecuius inuestigatione iudex inquirit,tenetur pœna Turpillia. ibi.nu.2.
Iudex actum faciens an requiratur φ sciat se iudicem?remissiuè.in.l. si quis apud aliquem.§.sed & quod de tur.ff. iud.fo.nu.2.folio. 109.
Iudex à cui⁹ sn̄ia appellat ī cā crīali,an debeat citari ad defendēdā ei⁹ sn̄iam?remis.ī.l.accusatorē.§.reus.ff.ad senatuscon.turpil.nu.3.f.190.
Iudex maleficiorū φ possit cognoscere icidēter de cā ciuili descendēte ex eodē facto,de q̄ crīaliter cognoscit.ī.l.interdū.§.j.n.4.f.127.
Iudex ducat⁹ q priò icipit ꝓcedere cōtra Perusinū ī ducatu delinquētē,an possit cōtra iudicē Perusinū pariter ꝓcedētē opponere exceptionē puētiōis.ī.l.sepul,vio.ff.de sepul.viol.numero.3.folio.144.
Interdictū vti possidetis φ cōpetit,qn̄ aliqs turbat ī sua iuris.ibi.Remissio in delictis φ non fiat secūdum consuetudinem Italiæ.ibidem.
Iudex pōt libellū nō nōtinētē certā q̄titatē reijcere.ī.l.ꝓtor edixit.§. j.ff.de iiur.et fa.libel.n.5.f.138.et cōtra agētē actiōe iiuriarū,pt oppōi φ iiuria ē aliorū.ibidē.Et pr̄ q facit atrocē iiuriā filio,pt accusari.ibi.
Iudex si in causis reductionis pronunciauit arbitriū esse ęquū poterit pœna peti,ētsi sn̄ia sit erronea.ī.l.ex diuerso.§. vbi autem. numero.6.ff.de rei vendicatione.folio.176.
Iudex pro fructibus,qui percipiuntur lite pendente, potest in condemnatione, sibi reseruare declarationem.ibidem numero.9.
Iudex appellationis reo absoluto, & actore appellante q fouet causam iniustam,debet actorem cōdemnare,& nō simpliciter dicere bene iudicatum,& malè appellatum.in.l.cū apud.ff.iudi.fol.n.2. f.112.
Iudex q facit citari aliquē ad rn̄dēdū positiōibus sub certa pœna,& iterū facit citari,n̄,pt eū nisi ter pūire.ī.l.nūq̄.ff.de pœna.del.n.2.f.118
Iudex nū de oī iiuria iqrerē possit.ī.l.itē apud.§.si qs sic fecit.n.2.f.141.
Iudex & notari⁹ an possit scribere acta facta coram se.vbi φ non. ī.l. seruus communis.ff.de stipula.seruor.numero.2.folio.66.
Iudex vir bon⁹ dr̄.& an valeat cōsuetudo pisana,φ offendēs ponat se ī manib⁹ offēsi:& an si offensus excedat modū ī vēdicādo puniri possit.in.l.sed & si vnius.§.prætor ait.ff.de iniur.& fa.libel.n.1.fol.142.
Iudex potest sine libello in vsuris condemnare.in.l.si deposita.nu. 6.C.depositi.folio.171.
Iudex in omnibus,in quibus magis requiritur iudicium, q̄ testimonium, debet mittere aliquos bonos viros ad æstimandum.in.l.rem maioris.numero.21.C.de rescinden.vend.folio.174.
Iudex,quod non possit cogere partes ad scribendū,vt inde fiat cōparatio.ī authen.at si contractus.nu.3.C.de fide instrument.fol.157.
Iudex non dat tutorem illum quem mater petijt. in authen.sacramētum.nu.4.C.quando mulier tut.offio.fungi potest.fol.191.
Iudex absoluit reū opponētē de cōpēsatione,ab obseruātia iudicij:sicut qn̄ soluit iudicio pēdēte.in.l.si constat.nu.3.C.de cōpēsa.fo.166.
Iudex inuito scholare si ꝓnūtiat se iudicē à tali pronūtiatione appellatur.in auth.habita.numero.8.C.ne fil.pro pa.folio.140.
Iudex pōt statuere terminū,ad faciendū cōparere principalē,quòd veniat ad iurandū,vel respondendū positionibus.in.l.generaliter.§. his de pn̄tibus.n.1.C.de rebus dub.fol.134.Et φ iudicis arbitrio sub est declarare,cuius expensis fiat iuramētū ī absentia.ibidem.num.4.
Iudex pōt cōdēnare(etiā si non sit petitū),victū victori in expēsis. in.l.properandū.§.si aūt.nu.4.C.de iudi.fo.111.Et vt iudex teneatur condemnare victum in expensis.cautela.ibidem.numero.5.
Iudex delegans de iure ciuili sine causa recusatur?secus de iure canonico.in.l.apertissimi.nume.2.C.de iudi.fo.112.
Iudex in causa propria esse potest,qui superiorem non recognoscit. in.l.generali.numero.1.C.ne quis in sua causa.folio. 113.
Iudex in sententia debet dicere,visis actis.in.l. properandum.§.si q̄dem.numero.6.C.de iudi.folio.110.
Iudex quomodo æstimabit rem.in.l.ad officium.numero.2.C. communi diuidundo.folio.131.
Iudex an possit limitare terminum ad probandū.remissiuè.in.l.iudices.numero.5.C.de iudi.folio.110.
Iudex ex officio repellit testem infamē,etiā qn̄ pars nō potest opponere.in.l.in arenam.numero.3.C.de inofficio.testa.folio.121.
Iudex potest esse arbitrator inter partes,vt eas componat.in.l.si verò contigerit.numero.1.C.de iudi.folio.112.
Iudex si promiserit pronuntiare super incidēti , an vitietur processus.in.l.à procedente.numero.3.C.de dilatio.fo.116.
Iudex procedendo ad vlteriora,videtur tacitè pronuntiare super exceptione.ibidem numero.4.
Iudex si partē grauauit,cū deberet ꝓcedere de iure, ꝓcessit.ibi.n.5.
Iudex pōt capere asinū priuati,pro portādo cōdemnatū ad furcas. in.l.iubemus nullā.numero.2.de sacrosanct.eccle.folio.17.
Iudex ordinarius electus,vel delegatus sit quispiam,qua ratione cognoscatur.in.l.cum scimus.nu.10.C.vbi & apud quē cog. &c.f.101.
Iudex qui non condemnat victū victori in expensis vel in fructuum restitutionē tenetur parti.in.l.non quicquid.§.iudex.numero.1.ff.de iudicijs.folio.156.
Iudex omittens aliquid facere,an teneatur actione in factum ex quasi maleficio.remissiuè.ibidem.numero.2.
Iudex laycus de quibus criminibus cognoscit contra clericum?& de quibus ecclesiasticus? remissiuè?ad text.in authentic. vt clerici apud pro. episcop.numero.2.folio.38.
Iudex quando possit vt suspectus remoueri,& recusari. ibi.num.5.
Iudex à quo,si succedit in locum iudicis ad quē nō cognoscit de illa causa.ibidem.numero.6.
Iudex laicus cognoscens de causis clericorum pecuniarijs, debet intra duos menses determinare.ibidem.numero.7.
Iudex sęcularis de crimine ecclesiastico illato laico, qn̄ & qualit̄ cognoscat.ibi.n.8 . Crimen ecclesiasticum,φ dicatur? remissiuè.ibidē.
Iudex si inquisiuit contra aliquem de furto , & dominus rei subtractæ comparet coram iudice,& dicit furtum fuisse factum eo volente an inquisitus liberetur ab actione furti.in.l.inter omnes.§.j.ff.de furtis.numero.2.folio.125.
Iudex delegatus,si à principio caruit iurisdictione, & lite pendente superuenit:quomodo valeant acta,& sentētia. in.l.in causarū.nume. 4.C.qui pro sua iurisdict.folio.113.
Iudex quando in lite contesta.reseruat exceptiones,quòd talis reseruatio intelligitur,tam de promptorijs,quàm dilatorijs.in.l. exceptionem.numero.5.C.de proba.folio.146.
Iudex quando quis possit esse,& notarius:& sic acta scribere.in.l.iubemus.§.sanè si hac.numero.13.C.de sacrosan.eccles.fo.24.
Et in iurisdictione voluntaria,quis potest esse notarius & iudex : & facere præceptum guarentigiæ.ibi.numero.14.
Et in causis breuioribus quis potest esse iudex & notarius .ibi.n.15.
Iudex,cuius iurisdictio per partes prorogatur,iudicat secundū terminos iurisdictionis prorogatæ, quæ attenditur circa appellationē. in.l.episcopali.numero.1.C.de episco.& cle.folio.30.
Iudex qn̄ faciat edi acta crīalia.in.l.is apud quē.n.8.C.de edē.f.44.
Iudex maleficiorum,an possit examinare testes super accusatione ex eius officio.ibidem.numero.10.

2 Iudex si præcipit mulctari positionibus, saluo iure impertinentiũ, & non admittendarum, quòd post responsionem ipsam poterit disputari, an debuerit responderi necne.in.l.si duo patroni.§. idem iulianus.numero.11.ff.de iureiuran.folio.28.
7 Iudex peritus committere solet, si quis in iudicio ambiguum contingat, cuius cognitio exartis peritia dependeat.in.l. comparationes. nu.2.C.de fide inst.f.157. Et peritis fit commissio: quãdo plures possunt haberi.ibi.nu.9. Etꝙ periti debent iurare.ibidem numero.4.
7 Iudex causarum ciuilium, potest punire testem dicentem falsum coram se vel falsa instrumenta producentem.in.l.iubemus.numero.2. & de probatio.folio.149.
7 Iudex, qui etiã de crimine cognoscere nõ põt: ꝙ possit punire testẽ falsum corã se producẽtẽ.in.l.nullum.numero.3.C.de testib.fol.152.
7 Iudex absq; nouo processu, põt tutorẽ vel curatorem suspectum remouere.in.l.eum qui res.numero.5.C.de procurato.folio.78.
7 Iudex ordinarius põt punire testẽ vacillantẽ. in.l.nullũ.nu.7.C. de testib⁹.fo.152. Et iudex punit coram se delinquentem.ibidem.nu.8.
7 Iudex, qui cognoscit super cã restitutionis aduersus sententiã, non iudicat super prima causa, sed solũ sententiam rescindit: secus in appellatione.in.l.si post.nume.3.C.si aduer.liberta.folio.97.
7 Iudex, quam interlocutoriam reuocet ex officio.in.l.cum circa.numero.1.C.si minor se maio.dixe. fol.100.
7 Iudex delegatus, quando possit in integrum restituere.in.l.cum scimus.numero.4.C.vbi & apud quem cog.&c.folio.100.
7 Iudex delegatus, quando possit de in integrum restitu.cognoscere. in.l.aduersus.nume.1.C.si aduer.rem iudi.fo.95.
7 Iudex vel arbiter, quando possit esse testis, in causa super qua iudicauit.in.l.ne in arbitris.nume.6.C.de recept.arbi.folio.104.
7 Iudex ex officio potest prouidere, ne bona pereant.in.l.si omnes.n. 3.C.si minor se ab hære.absti.folio.98.
7 Iudex deberet habere ante tribunal euangelia.sed consuetudine non seruatur.in.l.cum & iudices.numero.1.C.de iureiur.propter calum. dan.folio.106.
7 Iudex ex causa potest statuere terminum actori ad agendum. in.l. edita actio.numero.3.C.de eden.fo.35.
7 Iudex quando aliquid sibi constat ex inspectiõe instrumẽti supplet de facto.in.l.age cum geminiano.numero.2.C.de transact.fol.60.
7 Iudex secularis quando possit incidenter cognoscere de causa spirituali.in.l.quoties.numero.1.C.de iudi.fo.109.
5 Iudex potest minuere & augere dilationem datam à lege ministerio iudicis simpliciter.in.l.qui pro tribunali.nume.11.ff.de re iudi. f.117.
7 Iudex minor punit maiorem de fauore, per eum præstito. in causa alicui priuato.in.l.diuinę.nume.3.C.ne lice.poten.folio.85.
7 Iudex appellationum iubet primo iudici, vel etiam parti, cõtra quã appellatur, vt faciat sibi copiam actorum.in.l.is apud quem. nume. 2.C.de edẽdo.fo.43. Et qd si pars ipsa non facit.ibidem.nume. 43.
Iudex eodem modo potest statuere, & denegare audiẽtiam alicui super aliquo instrumento, quo potest ipsi actori statuere terminũ, vt eo elapso non audiatur.ibidem.numero.3.
Iudex maleficiorum an possit examinare testes super accusatione ex eius officio.ibidem.numero.10.folio.44.
5 Iudex, ꝙ possit dare curatorem furioso, & prodigo aliquo non petẽte.in.l.Hæc verba.ff.qui.ex cau.in pos.ea.nume.1.fo.136.
Et curatorem non dat pupillo, nec adulto, nisi petenti ibidem.
Iudex, quod nõ cogatur dare curatorẽ furioso, aut prodigo.ibi.n.4.
7 Iudex in his quæ sunt iuris supplet.in.l.non dubitandum.nu.1.C.vt quæ desunt aduoc.partium.folio.75.
Iudex in his quæ radicantur in seipso, quando possit supplere parte non petente.ibidem.numero.2.
Iudex supplere circa ea, quæ ĩ parte radicantur, qñ possit. ibi.nu.3.
Et quando possit iudex secundum conscientiam iudicare. ibi.nu.4.
Iudex ex officio p̃t bãnitũ in iudicio cõparentem repellere. ibi.n.5.
7 Iudex qui absoluit ab instantia iudicij contra ius, facit litem suam.in l.si quis.numero.7.C.de pact.folio.57.
7 Iudex in his, quæ cõmittuntur eius arbitrio, debet æquitatem seruare: in his quæ scripta sunt, seruat decisio.leg.in.l.inter ęquitatem.nu. 5.C.de legi.& consti.fo.32.
5 Iudex secularis corã q̃ opponitur exceptio cognoscẽda ĩ curia episcopi: non potest statuere terminũ opponenti, intra ꝙ illã ꝓbet.in.l. q pro tribunali.numero.3.ff.de re iud.folio.116.
Iudex dilationem datam à lege, sine iudicis ministerio mutare nõ potest.nisi in casibus hic notatis, & causa cognita.ibidem.numero.5.
5 Iudex potest restituere vnam dilationem biẽnem partibus ad sentẽtiã audiendã, quando omnia sunt expedita, & plures p̃sentibus partibus audiuit allegationes.in.l.qui ꝓ tribunali.numero.7.ff.de re iudica.folio.117.
Iudex si nimis arctauit dilationẽ à lege datam, sine causæ cognitione appellari potest.ibid.nu.8. Et cum appellatur ob dilationẽ legalẽ nimis arctatã. quis probat remissiuè.ibidẽ.
Iudex. quod possit minuere dilationem à lege datam iudicis ministerio: & dicit maiorem non dari.ibidem.numero.9.
5 Iudex appellationis, confirmat sententiã: quia pars non est prosecuta appellationẽ, actio oritur ex prima: ex secunda verò oritur quãdo pars fuit prosecuta, & fuit iudicatum bene appellatum.in.l.res iudicata.nume.3.ff.de re iudica.fo.116.
Iudex in sententia debet dicere condemno, vel absoluo: vel ęquipollens.ibidem numero.4.
5 Iudex qui non vult scribere alteri iudici pro executione facienda, vel auxilium præstare, potest per superiorem cogi, & tenetur parti ad interesse.in.l.à diuo pio.§.sentẽtiã romę.num.5.ff.de re iu.fo.122.
Iudex ad quẽ pro executione scribitur, si in exequẽdo excedit modum, ad eius superiorem appellabitur: si verò præstat familiã primo iudici, ad superiorem primi appellatur.ibidem.numero.6.
Iudex non debet pati, quòd testes examinentur super articulis contrarijs.ibidem.numero.2.
2 Iudex non condemnat in alio, quàm sit petitum: nisi ex causa necessitatis.in.l.vnum.numero.14.&.17.ff.de rebus credi.fo.17.
2 Iudex non debet admittere articulũ impertinentem.in.l. si duo patroni.§.idem iulianus.nume.1.ff.de iureiuran.fo.27. Nec quod quis interrogetur super eo quod iam est decisum.ibidem.
2 Iudex post primam negationẽ rei si admisit eius confessionem, põt adhuc maleficium probare per testes: & reus amittit beneficium cõfessionis.in.l.eum qui, nume.7.ff.de iureiuran.fo.31.
2 Iudex ad egregias personas mittit officialem pro iuramento.in.l. ad personas.numero.1.ff.de iureiuran.fo.28.
5 Iudex ideo interlocutoriã reuocat: quia nõ desinit esse iudex, diffinitiuã nõ: qa desinit.ĩ.l.ꝙ iussit.nu.7.ff.de re iudic.fo 120.
Iudex quilibet, ẽt delegat⁹, & arbiter reuocat sñĩam interlocutoriã. ibi.numero.8.
Iudex, an possit ĩterlocutoriam reuocare post ĩterpositã, appellationẽ quãdo ab interlocutoria appellari possit.ibid.nu.12.f.121.
Iudex non potest cogi reuocare interlocutoriam: nisi in casu speciali.ibidem.numero.13. &.15.
Iudex sententiam interlocutoriam bis reuocare potest.ibi.nu.17.
2 Iudex ad credulitatem, quando adducatur.in.l.admonẽdi.nu.16.19. &.23.ff.de iureiurando.fo.33.
2 Iudex taxat quantitatẽ iuramenti.in.l.videamus.nu.11.ff.de in litem iurando.folio.38.
Iudex post iuramentum præstitum potest diminuere, & illud nõ se qui.ibidem.num.12.&.14.
2 Iudex format pũctũ, qñ inter ptes est discordia.in.l.iusiuran.§.si de qualitate.nu.12.ff.de iureiurando. fol.36.
2 Iudex tenetur deferre iuramẽtum necessariũ, quando est semiplenè probatum.in.l.admonẽdi.nume.59.ff.de iureiuran.f.35. Et quod ps petit hoc iuramentum deferri.ibidem nu.60.
2 Iudex qñ refrenat numerũ testium, quomõ refrenat.in.l.j.§.q̃ꝗ.nu. 1.ff.de testibus.folio.152.
2 Iudex de quib⁹ conditionibus interrogabit testem.in.l.testium. nu. 3.ff.de testibus.folio.152.
7 Iudex cã cognita vsq; ad sententiam, põt pœnã minuere.in. l.& si seuerior.nu.1.C.ex qb.cau.infa.irroge.fo.76.
Iudex post sententiam potest mulctã minuere.ibi.nu.2.
Iudex ex cã post sñĩam põt pœnã mutare ĩ grauiorẽ.ibi.num.3.
Iudex nõ põt ẽt si ipsi cõstaret cõdẽnatũ nõ culpabilẽ: sñĩam ipsam tollere, sed rescribit principi.ibi.nu.4.
Iudex ex causa minuit infamiam.ibidem.nu.6.
5 Iudex postq̃ iudicauit, potest circa accessoria ẽt in eodẽ die cõdẽnare iterũ.ĩ.l.Iudex postea.ff.de re iudi.nume.1.fo.129.
Iudex sñĩa per eũ lata exercet ea quæ concernũt officium iudicis nobile, & sic non est functus officio suo.ibi.nume.2.
Iudex nõ dicitur functus officio suo, quando ꝑ errorẽ facti expressũ tulit sñĩam nullam, & poterit iterũ iudicare.ibi.nu.3.
Iudex ordinarius qui tulit sñĩam nullã, an poterit ipse iterũ iudicare, uel debeat superior adiri?ibid.nu.4.
5 Iudex punitur, si offm̃ non exercuit petẽti illud.ĩ.l.dies.cautioni.§. hoc autẽ iudiciũ.nume.1.ff.de dã.infect.fo.28.& iudice sedente pro tribunali postulatur cautio damni infecti.ibidem.
Iudex suum officium mercenarium, an exercere possit circa ea, quæ principaliter radicantur in persona partis, parte nõ petente. ibi.n.5.
Iudex ex officio supplet de facto in quęrenda veritate. instrumenti in iudiciũ deducti, & inquirẽda conditione testiũ inductorũ.ibi.n.7.
Iudex ex suo officio in criminalibus, an poterit inducere probationes pro partibus.ibidem.numero.8.fol.29.
Iudex põt cõdẽnare victũ victori ĩ expẽsis, si nõ petaẗ.ibidẽ.nu.9.
5 Iudex, si dat minorẽ dilation.quã debet, teneẗ pti, puã lęsit & de iure canonico appellatur.in.l.dies cautioni.§.p̃tor ait.n.7.ff.de dã.ĩf.f.28.
2 Iudex dꝫ esse p̃sens, qñ testes examinãẗ.ĩ.l.currũt.n.1.ff.de test.f.154.
Iudex mittit notariũ ꝑ testes, vt aliqs possit, testari quãdo veniẽtes ab intestato prohibent notariũ accedere.ibi.num.4.
5 Iudex delegatus, quòd nullam dicatur habere iurisdictionẽ, sed eius

BIBLIOTECA UNIVERSITARIA

exercitium ſic.in.l.ait prętor.nume.2.ff.de re iudic.fol.118.

2 Iudex à ſeipſo poteſt informari,an de conſuetudine fuerit ita obſeruatũ.in.l.lege iulia.numero.3.ff.de teſtib.fo.153.

2 Iudex qualiter condenabit in expenſis,quando ius intentatum ſuperuenit iudicio pendente.in.l.ſi rem alienam.§.qui ante.nume.2.ff. de pigno.actio.fo.85.

2 Iudex principalis cauſæ,quòd ſit iudex in caſu reductionis.in.l.ſi ſocietatem.§.arbitrorum enim.nume.19.ff.pro ſocio.fo.114.

2 Iudex ęſtimat iuſtũ ꝓtiũ pignoris,qñ eſt appoſitũ pactũ,ꝙ ꝓtio non ſoluto creditor habeat pignus iuſto pretio.in.l.ſi fundus.§.poteſt.n.3.ff.de pigno.fo.139.

2 Iudex qñ præcipit aliq̃d fieri à partibus,quòd faciendũ erat mutuo conſenſu,vno implente ex parte ſua,quantũ ad eum habetur pro facto.in.l.fundus.nume.2.ff.de reſcin.ven.fol.119.

2 Iudex repetit teſtem obſcurè loquentem ex officio.in.l.produci.numero.2.ff.de teſtibus.fo.154.

Iudex ſupplet de facto abſente contra quẽ petitur ferri ſententia,vt veritas innoteſcat.in.§.omnem vero.numero.6.in authen.de litig.& deci.folio.50.

Iudex,an poſsit eſſe arbiter illius cauſæ in qua eſt iudex.& numero.4.vbi,ꝙ põt eſſe arbitrator.ĩ auth.vt differen.iud.nume.2.fo.59.

Iudex ordinarius non recuſatur.ſed alius ſibi aſſociatur.ibi.nume.3.

Iudex & officialis,eodem modo puniuntur de negligentia.in.l.præcepit.nu.7.C.de canone largitiona.titulorũ.lib.10.fo.17.

Iudex qui ſcripſit omnia acta coram ſe facta, ex ipſis pronuntiare poteſt:& ſententia valet.in.l.comperimus.num.3.C.de proxi.ſacro.ſcrinio.lib.12.fo.59.

Iudex non recipit ſportulas, quando proceditur extraordinariè.ĩ.l.in ſacris.la.ij.nume.4.C.de proxi.ſacro.ſcriniorum.lib.12.fo.58.

5 Iudex poteſt citatum abſentem reputare contumacem, licet mittat procuratorem,qui eſt minus legalis.& minus ſufficiens.in.l.ꝑtor ait §.defendi.ff.quib.ex cauſ.in poſ.eat.nume.1.folio.135.

Idem quando procurator comparet,& dicit ſe non inſtructum. ibi.

5 Iudex ſi pronuntiat aliquem mittendum in poſſeſsionem ex contumacia,non viſa relatione citationis nuntij: licet ille fuerit contumax verè,non valet pronuntiatio,licet poſt pronuntiationem nuntius fecerit relationem.l.hæc verba.§.non defendi.ff.quib.ex cau.in poſ.ea.numero.2.folio.136.

5 Iudex delegatus,an poſsit reſtituere in integrum aduerſus ſententiã interlocutoriam.in.l.cum fideicommiſſum.numero.5.folio.134.

Iudex,qui habet cognitionem de executione,non poteſt pronuntiare contra ſententiam, & de exceptione nullitatis non cognoſcit,ſed remittit ad ſuperiorem.ibidem.numero.8.

5 Iudex an debeat proferre ſententiam vulgariter.in.l.decreta à prętoribus.ff.de re iud.nume.1.fo.128.

Iudex qui mandat alij ſolui condemnationem quàm cui dictat ſtatutum,punitur.in.l.duos.n.1.C.de ſuſceptori.præpo.& arca.li.10.f.32.

Iudex negligens punitur crimĩaliter:etiam ad pœnam corporalem.ibidem.nume.3.

Iudex qui facit ſine cauſa deſcriptionem bonorum meorum,dicitur me grauare.in.l.id ab vna.nume.6.C.de annonis & tribu.li. 10.f.14.

Iudex licitè ingreditur domum alicuius,ſi timet, ne ibi fiat aliquod maleficium.in.l.omnis.nu.1.C.de aquęduc.lib.xj.folio.43.

Iudex,vel aduocatus,an teneatur accipere,& conſulere ſuper aliqua quæſtione.in.l.generali.nu.14.C.de tabularijs ſcribis.lib.10.fo.31.

Iudex qui ſe intromittit officio ad eum non ſpectante,acriter punit̃.in.l.ſi quis.nume.2.C.de aquęduc.lib.11 folio.43.

Iudex negligens,an criminaliter puniatur.in.l.neque.nu.1.C.de cano.largitionali.titulorum.lib.10.fo.17.

Iudex ex officio poteſt cauſam cœptam ad vtilitatem publicam,per delatorem qui mortuus eſt perficere:vł iubere alicui, vt perficiat.in l.monente.nume.2.C.de delatoribus.lib.10.folio.11.

Iudex debet diligenter inueſtigare,vt veritatem habeat.in.l.quoties numero.4.C.de naufragijs.lib.xj.fo.35.

Iudex quando poſsit ſe excuſare, allegando infamiam.in.l.præſes.nu.3.C.de decurion.& eorum filijs.lib.10.fo.22.

Iudex poteſt prius deuenire ad res,quã ad perſonã, in executionibꝰ in.l.ſatisfit.nume.1.C.de capiendis & diſtr.pigno.tribu.li.10. fol.16.

Iudex ordinarius quilibet,ex cauſa poteſt immunitatem à muneribꝰ concedere.in.l.nemo.numero.1.C.de decurio.& eorum filijs.lib.10.folio.19.

5 Iudex non poteſt dicere procuratori litigãti cõtra contumacẽ, ꝙ iudicium erit nullum, ſi non erit procurator.in.l. inter quos.§. alieno, numero.5.ff.de dam.infe.fo.45.

5 Iudex per oculorum inſpectionem cognoſcit,an ędificium cito ruet & damnum ſit allaturum.in.l.qui bona.§.huic ſtipulationi.numero 1.ff.de dam.infect.fo.22.

Iudex,quando vadit,vel mittit agri mẽſores:vel magiſtros ſuper loco, ſtatuit terminum partibus,vt ſint tali die & tali hora cum magiſtro.& etiam ſit inſtrumentum quando iudex eſt in loco, ibidem.numero.2.

Iudex quando cõdemnat,an poſsit adijcere in condemnatione pœnam quarti pluris,ſi non ſoluerit intra decem dies.in.l.eius ſummę.nu.3.& de fiſca.vſu.lib.10.fo.9.

1 Iudex interrogare poteſt partem,vel teſtem:an ſit infamis:& an q̃s teneatur reſpondere.in.l.omne.nu.1.ff.de off.aſſeſſo.fo.45.

1 Iudex ex officio infamẽ repellit:etiã ſi nihil opponatur.ibidẽ.nu.1.

1 Iudex libellũ malè conceptũ ex officio lacerare debet.ibidem.nu.2.

1 Iudex,qui ſecundò iudicat,an ex eiſdem actis iudicet.in.l.Cum quęrebat̃.ff.de re iudic.nu.3 .fo.130.

Iudicans ſecũdò,an debeat primò examinare nullitatem primæ ſentẽtiæ:ꝙ ſic ſi de nullitate nõ liquet,niſi aliq̃d ꝓbet̃. Et q̃d ſi nõ appa ret ꝙ reꝰ fuerit ꝓſens,vel citatꝰ, an cognoſci debeat de nullitate.ibi.

1 Iudex ex ſuo arbitrio taxat expẽſas,qñ ei cõſtat ꝙ aliqua partium ſtetit in curia ad expectandũ aduerſarium qui non venit.in.l.oĩbus.§.hoc iudicium.nu 8.ff.ſi quis iuſd.non obtemp.fo.57.

4 Iudex qui ſtatuit terminũ ad cõparẽdum intra tres dies:ſi in primo die cõparuit:citatus poteſt incontinẽti procedere ad vlteriora.in.l.à filio.§.alumno.nu.1.ff.ad ſenatuſcon.trebel.fo.154.

1 Iudex per proceſſum ad vlteriora oppoſita exceptio. declinatoria qñ videatur ſe pronunciare incõpetentem.in.l.ex quacũq;.ij.nu.17.ff.ſi quis in ius voc.nõ.fo.60.

3 Iudex an poſsit dare tutorẽ,etiã rebꝰ extra ſuã ꝓuinciã exiſtẽtibus.in.l.propter litem.§.qui ſe.nu.2.ff.de excu.tuto.fo.86.

3 Iudex quòd poſsit ferre ſentẽtiã,etiã de rebꝰ alibi exiſtẽtibꝰ.ibi.n.3.

3 Iudex procedere poteſt contra accuſatum de falſo mortuo accuſatore.in.l.ſiue contra.§.qa plautianũ.nu.16.ff.de lib.agno.fo.41.

3 Iudex an teneat̃ exprimere cauſam in ſententia.in.l.qui teſtamento.§.item quæro.nu.5.ff.de excu.tuto.fo.88.

3 Iudex inquirens in cauſa ſuſpecti tutoris, quãdo non habeat neceſſe ponere in inquiſitione ea de quibus.in.l.libellorum.in.l.hæc clauſula.§.ſciendũ.nu.6.ff.de ſuſpec.tuto.fol.72.

3 Iudex ſi ſtatuit terminũ ad reſpõdẽdũ libello,& in termino reus cõparens petit dilationẽ ad exceptiones proponẽdas aliter nõ reſpondendo,condemnatur in expenſis.in.l.ſcire oportet.§.ſcire. nu.3.ff.de excu.tuto.fo.84.

3 Iudex in exequendo ſententiam poteſt incipere à præcepto de ſoluendo.in.l.defendere.nu.1.ff.de autho.tuto.fo.71.

3 Practica præcepti.ibidem. nu.eo.

4 Iudex qualiter arbitretur tempus ſtatuendum, ei qui ſe offert ſtatim probaturũ?in.l.ſi is à quo.nu.3.ff.vt in poſſeſsio.lega.fo.160.

1 Iudex ſi per imperitiam iudicauit,& nõ appellaui in caſu in quo appellare poterã:an agã contra eũ tempore ſyndicatus?in.l.ſi duobus.§.competit.nu.1.ff.ſi mẽ.fal.fo.200.

3 Iudex conſtituit dotem filiæ quando pater eſt abſens.in.l. dotis cauſa.nu.16.ff.ſolu.mat.fo.3.

1 Iudex de conſuetudine circa ordinem iudicij poteſt ſummariè informare.in.l.de quibus.ij.nu.22.ff.de legi.& ſena.fol.21.

1 Iudex qñ eius officium exerceat parte non petente. remiſsiuè.in.l.iuſdicentis.nu.13.ff.de iuriſd.omniũ iudi.fo.48.

4 Iudex ex officio contra confitentem quando facit ſolui aliud.in.l.ſi domus.§.in pecunia legata.nu.4.ff.de lega.primo.fo.20.

1 Iudex exequens licet non poſsit de iniquitate ſentẽtiæ cognoſcere debet tamen videre an ſit lata parte præſente,vel cõtumaciter abſente.in.l.ſi prætor.nu.1.&.3 .ff.de iudicijs.fo.159.

1 Iudex exequens non cognoſcet de nullitate ſententiæ.ibidem.nu.3.

2 Iudex vt ferat ſententiam prout tali ſapienti videbitur,ſi partes cõſentiant,& iudex hoc faciat,an valeat.in.l.j.§.ſi plures.nume.18.ff.de exercito.actio.fo.92.

Iudex habet ſuam poteſtatem limitatam,& obligatam legi & æquitati.ibidem.numero.19.

Iudex quòd ſententiam ferat cum conſilio & arbitrio alicuius incertę perſonę ſi dictũ ſit,nũ id valeat.ibi. nu.20.fo.93.

4 Iudex appellatiõis poteſt pro parte ſententiam confirmare, & pro parte nullã pronuntiare.in.l.cornelia pia.numero.1.ff.de iure patro.folio.184.

Iudex appellationis quando appellatur à ſententia nulla & debet illam nullam pronuntiare.ibi.nu.2.

Et ſi peto ſententiã pronuntiari nullam:& ſi qua eſt peto eã reſcindi tanq̃ iniuſtam,procedit.ibi.nu.3.

5 Iudex quando iubet per ſeipſum, non debet dicere peremptoriè.in.l.ſi finita.§.iulianus.nu.5.ff.de dam.infect.fo.34.

5 Iudex parte abſente poteſt facere interponere terminum, quando peto,quòd inter te & me interponatur,& tu non venis.in.l.ſi finita.§.iulianus.nu.42.ff.de dam.infecto.fo.35.

5 Iudex ſi dubitat,ne partes veniant ad arma,poteſt illum contra quẽ eſt facta miſsio ex primo decreto,deijcere de poſſeſsione.in.l.ſi finita.§.ſi quis aũt.nu.1.ff.de dam.infecto.fo.36.

5 Iudex libellum cõtarium reijcit.in.l.naturaliter.§.nihil cõe.num.33.ff.de acquiren.poſſeſsio,fo,90.

5 Iudex in insinuatione donationis, nullã adhibet causę cognitionẽ. in l. modestinus. nu. 3. ff. de donatio. fo. 8.
4 Iudex restitutione in integrum simpliciter petita an poterit de nullitate pronuntiare. in l. cornelia pia. nu. 4. ff. de iure patro. fo. 184.
Iudex appellationis an possit pronuntiare de iniquitate sententiæ, quando sententia petitur principaliter pronuntiari nulla. ibi. nu. 5.
5 Iudex potest cogere vniuersitatem ad faciẽdum syndicũ. in l. ergo. §. creditoribus. nu. 1. ff. de fideicom. lib. fo. 77.
5 Iudex quando possit facere descriptionẽ bonorũ ante sententiam, ne bona dissipentur. in l. qui alienũ. nu. 19. ff. de donationibus. f. 65.
5 Iudex priuat ignorantem possessione. in l. si finita. §. si fortè. nu. 3. ff. de dam. infect. fo. 36.
Iudex nõ debet festinare in secũdo decreto, sed in primo sic. ibi. nu. 1.
5 Iudex dicit bonus vir. in l. cæsar. nu. 1. ff. de publicanis & vecti. f. 56.
5 Iudex non potest pręcipere, vt pars vadat, & ingrediatur p vim, si alius existens resistat. in l. iustè possidet. nu. 3. ff. de acqui. pos. fo. 87.
4 Iudex qualiter pronuntiabit super isto edicto qñ carbo. pos. & ꝙ quęstio status differatur simul & semel petuntur. in l. carbon. §. duæ aũt causæ. nu. 10. ff. de carbonia. ædicto. fo. 178.
5 Iudex, vbi publica vtilitas versatur supplet de facto. in l. prætor ait. §. hoc aũt. nu. 2. ff. de no. operis nũtia. fo. 25.
5 Iudex si post vnã sñiam interlocutoriã aliam dedit, ex qua queritur ius parti, a qua appellauit pars contra quã latæ sunt. in l. cũ procurator. §. si dominus. n. 1. ff. de no. ope. nun. fo. 24.
Et pars si produxit aliquid pluribus vicibus, an poterit illa productione vti: reliquit cogitandũ. ibi. nu. 9.
5 Iudex ꝙ soleat violentias facere ex coniecturis probari põt, & etiã p solã famã. in l. de pupillo. §. si qs ipsi. nu. 17. ff. de noui. opis nũ. f. 12.
Et iusta cã credulitatis est ꝙ dicitur à fidedignis. ibidem.
5 Iudex q malè iudicauit, tenetur parti licet ps appellare possit. in l. dux cautioni. §. si tam vicinum. nu. 1. ff. de dam. infect. fo. 29.
Iudex qui mihi denegat id quod ab alio cõmodè postulare possum mihi non tenetur. ibidem.
5 Iudex, ꝙ possit absentes condemnare, intelligitur rebus sic se habentibꝰ. in l. statuliberos. §. si qs sic. nu. 2. ff. de statulibe. fo. 78.
4 Iudex potest prouidere vt alimenta pręstentur per tempora. in l. solent. nu. 12. ff. de alimentis & ciba. lega. fo. 88.
Iudex laicus pro alimentis laico relictis cognoscit: pro alimẽtis pauperibus relictis ecclesiasticis. & laicis. ibi. nu. 13.
5 Iudex potest mittere in possessionem tã, pro debito, q̃ pro expensis. in l. fulcinius. §. si quis actione. ff. ex qui. cau. in pos. ea. nu. 1. f. 137.
5 Iudex excusari p absente, vł ĩfirmo si nõ credidit, sed pnũ. nõ tenet sententia si excusator obtulit se incontinẽti probaturum absentiam in l. quæsitum. ff. de re iudic. nu. 5. fo. 130.
Et Cautela ꝙ iudex pronuntiet citatum contumacẽ, nisi infirmitas, ab absentia probet per excusatorem. ibi.
Iudex nõ põt se intromittere de delicto ꝙ cõstat fuisse cõmissum extra territoriũ. in l. oĩa. §. cũ vrbem. nu. 5. ff. de offi. præfec. vrb. fo. 32.
1 Iudex non potest se intromittere de delicto, ꝙ constat fuisse cõmissum extra territorium. ibi. nu. 6.
4 Iudex quando videt instantiam perire, potest ex suo officio ad sententiam peruenire. in l. seius & augerius. nu. 6. ff. ad l. falci. fo. 136.
3 Iudex ꝙ non teneaẗ dare in tutorẽ nominatũ à matre, q̃ dicit se velle trãsire ad secũda vota. ĩ. l. si qs sub cõditiõe. n. 31. ff. de test. tute. fo. 50.
1 Iudex potest concedere licẽtiã timẽti vt secũ ducat familiares & seruientes. in l. illicitas. §. ne potẽtiores. nu. 8. ff. de offi. præsi. fo. 40.
1 Iudex nõ potest cogere partes ad trãsigẽdũ neq; cõpromittẽdũ neq; ad pacem faciendam, nisi pro quiete publica. in l. furti. §. qui iussu. nu. 2. ff. de ĳs qui not. insa. fo. 100.
1 Iudex de re alterius territorĳ inter suos subditos ius dicere potest. in l. extra territoriũ. nu. 1. ff. de iuris. omnium iudicum. fo. 54.
1 Iudex si iudicet extra summam suę iurisditionis an sententia valeat in summa. ibi. nu. 3.
1 Iudex coniunctus inter coniũctos pari gradu quis potest esse, secus si dispari. in l. qui iuris. nu. 5. ff. de iuris. omnium iudi. fo. 52.
1 Iudex delegatus per litis contest. non efficitur dominus litis. in l. si reus. nu. 3. ff. de procu. fo. 111.
1 Iudex in sententia absolutoria potest imponere actori silentium. in l. quid tamen. §. si arbiter. nu. 4. ff. de recep. arb. fo. 148.
1 Iudex debet pronũciare super emergẽtibus, si nõ pronunciat iudiciũ tamen tenet. in l. ait prætor. nu. 5. ff. de mino. xxv. an. fol. 133.
1 Iudex quando interponit decretũ super venditione rerum minoris: non est necesse ꝙ taxet pretium. ibi. nu. 6.
1 Iudex ex officio suo quãdo supplere habeat etiam si nõ opponatur. in l. si vnus. §. pactus ne peteret. nu. 20. ff. de pac. fo. 87.
1 Iudex sęcularis qñ possit incidenter cognoscere de causa spirituali, matrimoniali, vel vsuraria. ĩ. l. cui iurisdi. n. 4. ff. de iuris. om. iu. f. 48.
1 Iudex per inquisitionem procedere potest, in casibus quibus accusatur, excusatur à præsumpta calumnia. in l. athletas. §. calumniator. nu. 5. ff. de ĳs qui not. insa. fo. 99.
1 Iudex inferior nõ põt cõcedere generalem administrationẽ minori. in l. deniq;. num. 2. ff. de mino. viginti quinq; annis. fo. 132.
4 Iudex ex officio cogit hæredem ad præstandum relictum ad alimẽta fratribus minoribus. in l. seruo. nu. 1. ff. de lega. primo. fo. 27.
1 Iudex extra prouĩciã nõ habet iurisd. ĩ. l. pses. j. n. 2. ff. de of. pñ. f. 40.
1 Iudex subditũ de delicto p eũ cõmisso extra puĩ. punire pt. ibi. n. 4.
3 Iudex secularis q possit cognoscere de excep. excõicatiõis: itẽ ꝙ possit punire sacrilegum, & hęreticũ. in l. titia. nu. 6. ff. sol. ma. fol. 26.
3 Iudex secularis qñ possit cognoscere de exceptiõe vsuraria. ibi. n. 7.
1 Iudex qui nõ admittit exceptiones quãdo videatur grauare partem. in l. omnes. nu. 2. ff. de in integ. rest. fo. 123.
1 Iudex debet negare actiõem creditori, qñ minor petit restitutionem aduersus obligationẽ. in l. patri pro filio. §. si pecuniã. nu. 1. ff. de min. xxv. an. fo. 136.
1 Iudex ex cã põt minuere pœnã quãdo quis circa probationes grauatur. in l. ictus fustium. nu. 9. ff. de ĳs qui not. infamia. fo. 102.
5 Iudex dat curatorẽ pupil. ad uendendũ, quãdo bona sunt tempore peritura, vel immineret graue æs alienum. in l. fulcinius. §. adeò autẽ ff. ex quib. cau. in pos. ea. nu. 1. fo. 137.
1 Iudex ex officio debet perquirere de innocentia inquisiti. in l. seruũ quoq;. §. publicè. ff. de procu. fo. 106.
5 Iudex si dicat, excõmunico te, vel pono te in banno, nisi intra decẽ dies reueneris, an interim sit excõmunicatus vel bannitus. in l. obligationũ fere. §. pe. ff. de act. & ob. nu. 1. fo. 181.
5 Iudex quando debeat dare familiam creditori, qui timet de fuga debitoris. in l. ait prætor. §. si debitorem. ff. quę in frau. cred. n. 5. f. 144.
Iudex parte absente cognoscit de fuga debitoris. ibi. nu. 6.
5 Iudex qui eligit opinio. non bonam, quam multi tenuerunt, mitius punitur. in l. cum prolatis. ff. de re iud. nu. 3. fo. 125.
Iudex an exequaẗ sñiam interlocutoriã, intra tps decẽ dierum ad appellandum. in auẗ. de appel. & intra quæ tempo. nu. 6. fo. 23.
Iudex loci vbi criminosus degit, an teneaẗ remittere ad mãdata iudicis loci, vbi deliquit. in §. si verò quis. n. 2. in auẗ. vt nulli iud. li. f. 58.
Iudex à quo petitur remissio delinquentis, an teneatur remittere sine causæ cognitione. vbi ꝙ sic. ibi. nu. 4.
Iudex territorĳ assisñ, an possit petere malefactorem captũ in eius territorio. ibidem. nu. 6.
Iudex ex officio, parte etiã nõ petẽte puidere potest ne bona hęreditaria pereat. in §. ad hęc. nu. 4. in auẗ. vt sponsali. lar. fo. 54.
Iudex appellationis, an sñiam exequatur. in §. si quis cõtra aliquẽ. nu. 2. in auẗ. de sanctis episcopis. fo. 61.
Iudex secularis, cui per inquisitionẽ fuit traditus hęreticus, qñ teneatur stare processui inquisitoris. ibid. nu. 3.
Iudex debet esse pronus ad cõparationẽ faciẽdã. in §. sed & si. nu. 4. in auẗ. de instru. cau. & fi. f. 34.
Iudex, quos testes repellat ex offõ: remis. in auẗ. de testibꝰ. n. 11. f. 41.
Iudex, an puniat ex officio testes falsum deponẽtes. in §. si verò quidam. nu. 7. in auẗ. de testi. fo. 42.
Iudex matutino, meridie, & vespere sedere debet. in §. sedebunt. nume. 1. in auẗ. de iudicibus. fo. 37.
Iudex de voluntate partium, iudicare põt de morte. ibidem. nu. 2.
5 Iudex debet super toto iudicare, nisi sit aliter per partes conuentũ. in l. si conuenerit. ff. de re iud. nu. 2. fo. 125.
3 Iudex imponere potest pœnã mẽtiẽti. in l. ius alimẽtorũ. §. sed si nõ constat. nu. 4. ff. vbi pupillus edu. debe. fo. 89.
3 Iudex potest imponere pœnã litiganti vt respondeat positionibus & illam exigere. ibidem. nu. 5.
Iudex ꝙ possit pluries pro eodẽ facto cũ cã mulctare. ibid. nu. 6.
1 Iudex ex officio repellit procuratorem inhabilẽ. in l. filiussa. §. veterani. nu. 3. ff. de proc. fo. 103.
1 Iudex ex offõ supplet in his, q̃ ptinẽt ad vtilitatẽ publicã. ibi. nu. eo.
1 Iudex iudicat secundum cõscientiam quam habet vt iudex. in l. minor. ĳ. nu. 1. ff. de mino. xxv. an. fo. 136.
4 Iudex an possit reseruare factionẽ testamẽti, notario cõdẽnato de falso. in l. si qs in princi. §. miles. nu. 1. ff. de legatis tertio. fo. 54.
4 Iudex qñ in sñia cõdẽnat in cẽtũ videlicet in decẽ pro tali delicto, decem pro tali: & ꝙ dicãtur plures sententię. in l. lucius. §. quę habebat. nu. 2. ff. ad senatuscon. trebel. fo. 157.
1 Iudex ob nimiã seueritatem põt ab offõ remoueri. ĩ. l. de iure. nu. 4. ff. de ĳs qui sunt. fo. 25.
1 Iudex potest de consensu partiũ iudicare alibi, q̃ in loco maiorũ. in l. ius pluribus. nu. 3. ff. de iusti. & iur. fo. 15.
1 Iudex cogit plures discordãtes inter se ad eorũ incommodũ ad concordiam. in l. itinere. nu. 1. ff. de serui. rust. præ. fo. 187.
4 Iudex valorẽ rei ex officio debet æstimare, etiã si non sit probatũ in iudicio. in l. si ꝙ ex pãphila. nu. 3. ff. de leg. secũ. f. 43.
1 Iudex in quacunq; parte iudicĳ etiã post conclusum in causa interrogat partem & positiones facit ex officio. in l. vbicunq;. nu. 7. ff. de inter. actio. fo. 198.
1 Iudex quando supplere possit etiam super facto. ibi. nu. 9.
Iudex instrumẽto per partẽ impugnato, põt intẽtionẽ ipsius partis adunare ex officio. in l. post legatũ. n. 8. ff. de his quib. vt indig. fo. 111.

Index singularium materiarum.

Iudex qui pronunciauit super cōpetentia vel incōpetētia an possit illam reuocare.in.l.ex quacūq;.ij.nu.13.ff.si quis in ius voc.nō.f.60.

Iudex qualiter dicaē adire.ī.l.si cōuenerit.n.2.ff. de iuris.om.iu.f.53.

Iudex ꝙ possit supplere defectum partis de iure,& de facto.in.l.offi dius.nu.4.ff.de leg.tertio.fo.66.

Iudex appellationis exequitur sententiā quā ipse confirmauit.in.l. tale pactum.§.qui prouocauit.nu.3.ff.de pact.fo.90.

Iudex potest nō adhibere fidē testi etiā plenè deponēti & ex causa quā faciat apparere.in.l.luci⁹ Titius.n.3.ff.de ijs q no.infamia.f.102.

Iudex principalis,an exequaē sniām latā super notorio appellatiōe non obstante? ꝙ nō.& ꝙ iudex appellationis potest inhibere.in.l. scriptus.nu.11.ff.de reli.& sump.fu.fo.201.

Iudex qui cognoscit de crimine ciuiliter,eo cōperto potest ex officio suo punire criminaliter.in.l.si ab eo.nu.1.ff.de calumnia.fo.123.

Et sic probat ꝙ in delictis probationes factæ in ciuili faciunt fidem in crimnali.ibi.

Iudex arbitratur ꝙ sit iustum pretium.in.l.nō dubium.§.sed si cui nu.2.ff.de lega.tertio.fo.53.

Iudex cogit dominum vendere.ibi.nu.3.

Iudex ex officio,quęrit de bonitate testis,& legalitate.in.§.sancim⁹. nu.3.in auē.de testibus.fo.41.

Iudex quilibet potest habere duos executores.in.§.nullo.nu.3.in auē.de iudicibus.fo.37.

Item baiuli duo possunt seruire iudicibus duob⁹ & nō plurib⁹.ibi.

Iudex non debet præcepta superioris contra ius,vel vtilitatē publicā,executioni mandare:sed secundā iussionē expectare.in.§.deinde competens.nu.1.in auē.de manda.princi.fo.17.

Iudex criminalis,an possit cognoscere circa ea,quę veniunt actione ciuili.ibi.nu.2.

Iudex appel.nō pōt causam delegare,& sentētiā sibi reseruare.in.§. alios aūt.nu.4.in auē.vt defunc.seu fune.eo.fo.29.

Iudex si assignat condemnato tempus quadrimestre ad soluendū: an talis dilatio dicaē legalis.in.l.si arrogator.nu.24.ff.de adop.f.29.

Et quid in dilatione assignata ab arbitro.ibi.

Iudex corā quo causa est mota si infirmatur.an poterit corā alio agitari.in.l.officiū.nu.3.ff.de officio cōsulis.fo.32.

Iudex potest per se acta cōficere:& scribere:& an hoc sit verū?remissiuè.in auē.de defenso.ciuit.nu.3.fo.16.

Iudex an possit testificari de his quæ coram ipso gesta sunt.in.§.deinde.nu.2.in auē.de defenso.ciuit.fo.17.

Iudex an possit in totum denegare reo dilationem, de qua hic.in.§. illud quoque.nu.9.in auē.de exhiben.reis.fo.26.

Iudex delegatus,an habeat assessorē?& qualiter.in auē.de iudicibus nu.2.&.6.fo.36.

Iudices non debent omnē causam cōmittere cōsilio sapiētis.ibi.n.3.

Iudex per imperitiam iudicans,cur teneatur leg.Aquil.& nō ex maleficio:est,qa officium iudicis est necessarium.in.l.ex maleficijs.§.j. ff.de actio.& ob.nu.1.fo.179.

Iudex an possit reseruare taxationem expensarum post condemnationem.in.l.paulus respondit.ff.de re iudi.nu.1.fo.127.

Iudex si sciuit contumaciam,sed credebat diem feriatā cū non esset, sententia nō vitiatur.in.l.multum.nu.v.ff.de cōdi.& demon.fo.121.

Et interesse contra dolosum iuramēto probatur.in.l.semper.§.vlt. ff.quod vi aut clam.nu.1.fo.165.

Interesse potest æstimare iudex ex officio suo,licet actor non probet,& pars nolit iurare.ibi.nu.2.

Iudex si absoluit reum quia non possidet,& quia actor nō probauit si inspecta prima causa nō obstat excep.rei iudi.obstabit ex secūda in.l.si quis ad exhibendum.ff.de exec.rei iud.nu.1.fo.174.

Iudex ex officio suo potest dare dilationem,etiam non petenti.in.l. quoniam.nu.2.C.de dilatio.fo.116.

Iudex secularis,quādo fugientē ad ecclesiam, de ecclesia extrahere possit.in.§.sed neque.nu.4.in auē.de manda.princi.fo.18.

Iudex in re mobili immutato decreto,& pręcedēte cōtumacia rei & causæ cognitione requisita,in secūdo decreto pōt transferre eius plenū quo ad causam noxalem damni infecti etiā qn̄ agiē ad pstationē aliquā.in.l.sed alio.§.si absens.nu.3.ff.si ex nox.causa agatur.fo.67.

Iudex ī his ī qb⁹ aspectus ex cursu tēporis mutaē,d3 ex aspectu pnūciare vt in futurū fidē faciat.ī.l.de ętate.n.18.ff.de min.xxv.an.f.139.

Iudex pōt facere ꝙ testis declaret eius dictū ambiguū,si sibi videbiē. in.l.si quis intentione.nu.4.ff.de iudicijs.fo.158.

Iudex ex causa ꝙ possit reseruare notario condēnato de falso vt possit instrumenta facere.in.l.ex militari.nu.2.ff.de mili.testa.fo.163.

Iudex citans aliquē,ad hoc vt sciat an velit esse hæres,debet ei dare tantū tempus,quantū habet ad petendū bonorū possessio.in.l.si qs instituatur.§.sed si bonorum.nu.1.ff.de hære.insti.fo.126.

Iudex in loco torturæ potest facere spoliare hominē,& valet cōfessio.in.l.nouissimè.nu.1.ff.ꝙ falso tuto.autho.fo.78.

Iudex non procedit nisi ad partis instantiam,vbi aduersus absentes proceditur.in.l.ad peremptorium.nu.1.ff.de iudicijs.fo.158.

Iudex quando declarare possit eius sententiam.in.l.hæredes palā.§.si quid post.nu.6.ff.qui test.fa.possunt.fo.101.

Iudex pōt principaliter adiri vt pronunciet super ætate.in.l.eadem oratione.nu.1.ff.de ferijs.fo.71.

Iudex si ignorat se iudicem,an valeat acta per eū.remissiuè.in.l.sed & si de sua.nu.1.ff.de acqui.here.fo.175.

Iudex non debet habere consilium cum aduocatis vt sibi credatur, sed collationem.in.l.proximè.nu.2.ff.de his quæ in test.delē.fo.121.

Iudex ordinarius:qn̄ possit cām delegare.f.ei⁹ cognitionē & sniam sibi reseruare.in.§.illud.nu.1.in auē.vt defunct.seu fune.eo.fo.29.

Iudex qui per imperitiam iudicauit tempore syndicatus non pōt partem repellere ex eo quia non appellauit.in.l.item si tres.nu.3.ff. de alie.iudi mutan.causa fac.fo.145.

Iudex qui malè iudicauit appellatione pēdēte ab eius snia poterit in syndicatum cōueniri ad interesse expensarū.in.l.quia etiam.§.ex q. bus.nu.1.ff.de alie.iudi.mutan.causa.fact.fo.145.

Iudex prohibet ingressum possessionis de qua est contentio inter duos ne veniant ad arma in.l.si vsufruct.§.sed si inter duos.nu.1.ff. de vsu.& quē.fo.180.

Iudex potest cogere ad faciendā pacem & transactionē.ibid.nu.2.

Iudex eligit arbitros & arbitri coguntur eligere tertium.in.l.item si vnus.§.principaliter.nu.1.ff.de recep.arbi.fo.147.

Iudex potest non sequi voluntatem testatoris remittens tutori cōfectionē inuētarij.in.l.nemo pōt.nu.12.ff.de leg.primo.fo.17.

Iudex nō pōt etiā qn̄ cōstat de concessione debitoris,ipsum debitorē absentem & nō citatū condēnare.in.l.nec quicq̄.§.vbi decretū.ij. nu.3.ff.de offi.procō.&.leg.fo.38.

Iudex summatim cognoscit an petitio sit impertinens.in.l.si defensor.§.illud quęritur.nu.2.ff.de interro.actio.fo.197.

Iudex causę principalis,si successit iudici cā app.an corā eo poterit agitari causa?remissiuè.in.l.filius.nu.4.ff.de inofficio.fo.164.

Iudex nō pōt hodie pręcipere,vt post tempus vsuræ currant:licet inobedientem mulctet.in.l.tutor.qui reper.§.si deponi.nu.2.ff.de admini.& peri.tuto.fo.61.

Nec testator.ibidem.nu.eo.

Iudex ex officio cogit eos qui succedūt defunctū sepelire.in.l.qui erat.nu.1.ff.fami.ercis.fo.196.

Iudex ex causa potest remittere confectionem inuentarij.in.l.tutor qui repe.nu.19.ff.de admini.& peri.tuto.fo.60.

Iudex nō pōt insinuare corā se donationē per se factam.in.l.si cōsul. nu.3.de adoptionibus.fo.26.

Iudex eligit in ambiguis.in.l.si duas.nu.1.ff.de excusa tuto.fol.81.

Iudex potest cōminari respondenti quod nisi verum respondeat puniet eum tali pœna.in.l.in rem.num.4.ff.de rei vendi.fo.179.

Iudex appellationis cognoscit an appellatio sit accipiēda,vel ne.in l.chirographis.§.ab eo.nu.1.ff.de admini.tuto.fo.68.

Iudex in hoc iudicio quas exceptiones admittat?in.l.si constāte.nu. 84.ff.solu.mat.fo.21.

Iudex potest non sequi voluntatem testatoris remittentis tutori confectionem inuentarij.in.l.turpia.nu.12.ff.de lega.j.fo.17.

Iudex potest mulctare testes & aduocatos inobedientes.in.l.omnibus.§.is videtur.nu.5.ff.si quis ius dic.non obtemp.fo.56.

Iudex punit etiā extraneos suam iurisdictionem impedientes.ibidem.nu.6.

Iudex si cōmisit causam consulendam:cōsiliū datur successori,si officium consulentis expirauit.in.l.verum.§.ex facto.nu.2.ff.de mino. xxv.an.fo.134.

Iudex cum allegatur suspectus iure ciuili causę nō inferuntur iure cano.secus.in.l.quia poterat.nu.2.ff.ad senatusconsul.fo.145.

Iudicem appellationis in suis,an sufficiat dicere bene,vel malè iudicatum.remissiuè.in.l.offidius.nu.5.ff.de leg.tertio.fo.66.

Iudex arbitratur,quando qui debet arbitrari non arbitratur.in.l.hęres meus.§.pater.nu.3.ff.de leg.ij.fo.43.

Iudex si malè iudicauit & ab eius sententia sit appellatū,an appellatione pendente poterit tempore syndicatus conueniri.in.l.si minoris.nu.4.ff.de admini.& peri.tuto.fo.62.

Iudex condēnans aliquē ad confinia vsq; ad voluntatem suam: an hæc voluntas finietur iudicis morte?in.l.vxorem.§.sceuola.nu.1.ff. de leg.iij.fo.59.

Iudex si statuit terminum ad probandum pro prima dilatione ꝙ intelligitur dilatio peremptoria.in.l.in pecuniarijs.nu.6.ff.de ferijs. folio.72.

Iudex incōpetens an condemnet in expensis?in.l.eum quem temere.nu.5.ff.de iudicijs.fo.159.

Iudicans contra legem,quia sic erat consuetudo nō tenetur hoc edicto.in.l.hoc edictum.nu.11.ff.ꝙ quisq; iur.fo.54.

Iudicare dicitur quis,accusando.in.l.lex corne.§.si quis libellum.ff.de iniu.& famo.libel.nu.1.fo.138.

Iudicare quis cogitur,& notarius conficere instrumenta.in.l.munerum.§.j.ff.de mune.& hono.nu.1.fo.245.

7 Iudicare,& sic iudicare, qualiter differãt.in.l.minus ex tutela.nu.5. C.si aduer.rem iudica.fo.95.

2 Iudicari in curia mercatorum debet de bono & æquo,& qũo hoc intelligatur.in.l.si fideiussor.§.quędam.nu.2.ff.mand.vel cõtra.f.109.

Iudicari quãdo debeat secũdũ cõscientiã & ęquitatẽ.remissiuè.in.§.sit tibi quoq;.nu.6.in auẽ.de mand.princi.fo.17.

Iudicatũ à maiori parte arbitratorũ, tenet:licet cõpromissum sit in pluribus:& dictũ ꝙ iudicatum fuerit per ipsos,valeat.in.l.exactor.nu.2.C.de suscepto.præpo.& arca.lib.10.fo.32.

8 Iudice etiam nõ authorãte,ꝙ fieri põt vrbanius sit cũ iudice,ꝙuis si fiat sine iudice,nõ puniatur.in.l.creditores.nu.4.C.de pign.fo.100.

3 Iudice appellationis in ciuitate nõ existente appellatur ad ordinem decurionũ.in.l.vbi.nu.1.ff.de tuto.& cura.da.ab his.fo.56.

7 Iudicẽ nũ possim adire,vt probem de ętate mea.remissiuè.in.l.cum te minorem.nu.1.C.de proba.fo.143.

6 Iudicẽ illum si tu impetrasti,quẽ habebam testem cõtra te, vt in cã non posit testificari,possum petere vt alius iudex detur.in.l.in criminibus.§.si seruus.ff.de quęstionibus.nu.4.fo.194.

1 Iudicem iudicasse ex falsis allegationibus,quomodo probetur.remissiuè.l.si prętor.§.marcellus.nu.4.ff.de iudicijs.fo.159.

1 Iudicẽ in actiõe personali,quẽ debere declarare satis est licet nõ cõdẽnet.in.l.si prætor.nu.2.ff.de iudicijs.fo.159.

3 Iudicẽ pro parte pronuntiare qñ sufficiat.in.l.si cõstante.§.si bona.nu.5.ff.solu.mat.fo.23.

Iudicem potest tamen si vult.in.l.pomp.nu.14.ff.de neg.gest.f.117.

6 Iudices duo si in ciuitate sint habentes æqualem iurisditiõem.sñia lata ab vno in pecuniarijs non põt per alium exequi,secus est in sñia banni lata in contumacẽ.in.l.à diuo pio.§.sententiam romę.nu.3.ff.de re iudicata.fo.122.

Et quòd omnis iudex põt brachiũ alterius iudicis pro executioue facienda implorare.ibidem.nu.4.

Iudices coguntur recipere appellationes ab eorũ sententijs legitimè interpositas.in.§.& hoc.nu.2.in auẽ.vt nulli iudi.li.fo.57.

Iudex tenetur dare apostolos.ibid.

Iudices ordinarij ꝙ hodiè nõ recipiũt esculentum & poculentum, sed delegati,sic.in.§.scriptum.nu.2.in auẽ.vt iudi.sine quoquo suffra.fo.15.

Iudices quã iurisdictio.habeant aduersus priuilegiatos,& de quib9 priuilegiatis intelligatur.in.§.quod autem.nu.1.in auẽ.vt iudi.sine quoquo fruffra.fo.14.

Iudices,quando posint cogere partes ad faciẽdum transactiões, & cõcordias.in.§.quia vero.nu.4 in auẽ.vt litig.iu.fo.56.

Iudices ciuiles nõ possunt esse iudices in causis monachorũ. & monialium: sed episcopi.in auẽ.apud quos opor.mona.num.1.fo.36.

Iudices plures,arbitri,vel delegati,si sunt in vna cã,an sit necesse ꝙ omnes concurrant in iudicando?remissiuè.in auẽ.vt iudi. nõ expec.nu.1.fo.56.

Iudicum pluriũ vn9 an poterit alteri vices suas cõmittere.remissiuè.ibidem.nu.2.

Iudices plures,si formant diuersas sententias,quid agendũ. remissiuè.ibidem.nu.3.

Iudices ordinarij si sunt duo in ciuitate,an debeant simul iudicare.in auẽ de administran.offi.in sa.nu.1.fo.20.

1 Iudices ꝙ habeant dare sententias habito cõsilio sapientum.in.§.ad hæc.nu.4.in auẽ.de appel.& intra quæ tẽpo.fo.23.

5 Iudices iudicantes contraria quando sunt pares numero, sententia pro libertate,pro testamento,& pro dote præual.in.l.inter pares numero.ff.de re iud.nu.2.fo.127.

5 Iudices magis fauent rebus religiosis & sacris quàm alijs.in.l.j.nu.15.ff.de noui operis nuntia.fo.4.

5 Iudices in ciuitate si duo sint habentes ęqualem iurisdictionẽ,sñia lata ab vno in pecuniarijs,non põt per aliũ exequi:sec9 si est sñia bãni lata in contumacem.in.l.à diuo pio.§.j.ff.de re iudi.nu.3.fo.122.

Itẽ iudex qui nõ vult scribere alteri iudici pro executione facienda, vel auxiliũ præstare,potest per superiorẽ cogi & tenetur parti ad interesse.ibi.nu.5.

Item iudex ad quem pro executione scribitur,si exequẽdo excedit modũ,ad eius superiorem appellabitur. Si verò præstat familiã iudici,ad superiorem primũ appellatur.ibi.nu.6.

5 Iudices ordinarij plures quãdo debeant simul iudicare.in.l. si vni ex pluribus.ff.de re iudi.nu.1.fo.126.

Iudices plures delegati debent simul iudicare,nisi vnus iurauerit sibi de causa non liquere.ibid.nu.2.

Iudices plures delegati ad vniuersitatem causarum,censentur insolidũ cõstituti:& quilibet ab initio potest per se incipere. Et vnus ex pluribus ordinarijs vel delegatis ad vniuersitatem causarum,potest sententiam interlocutoriam ferre,dummodo nõ sit talis per quem officium iudicis finia.ibi.nu.3.&.4.

Iudices plures delegati ad vnam causam licet iurisdictionem insolidũ exercere nõ posit:tamẽ illam insolidum habent.ibi.nu.7.

Iudices plures quãdo debent simul iudicare,omnes debent loqui,& sedere pro tribunali,aliâs sententia non tenet.ibi.nu.10.

Iudices plures simul iudicantes,debent omnes consentire. Et consentire personæ facienti actum,idem est,quod consẽtire actui.ibi.nu.11.

Et cautela vt dicatur,consentiũt tali iudici iudicanti.& eius sñiæ.ibi.

Itẽ iudicum maior pars qñ iurisdictio cõpetit plurib9,vt singulis:intelligitur numero:secus qñ competit pluribus vt vniuersis.ibi.nu.6.

Iudices,& doctores iudicantur esse nobiles.in.l.iudices.nu.2.C.de dignita.lib.22.fo.56.

6 Iudices,q nulli pręsunt iurisd.sicut notarij,& iudices chartularij,qñ pñt ĩ ĩte.rest.ĩ.l.cũ scim9.n.7.&.8.C.vbi & apud quẽ cog.&c.f.101.

7 Iudices Christiani,qñ adire debeant à iudicijs ad ea quæ pertinẽt ad eorum superstitionem.in.l.iudęi.nu.1.C.de iud.& cœlic.fol.31.

8 Iudices ordinarij duo,qñ discordãt,debẽt eligere tertiũ:& qd si pferãt sñias dissonãtes.in.l.in offerẽdis.nu.3.C.de app.& cõsul.f.85.

8 Iudices maiores possunt per alios sentẽtias recitare.in.l.hac lege.n.2.C.de sen.ex peric.reci.fo.67.

3 Iudices ciuitatũ hodie dant curatores & tutores.in.l.siue procõsul.nu.5.ff.de tuto.& cura.da.ab his.fo.54.

1 Iudices chartularij nullã habent iurisdictionem nisi inter consentiẽtes.in.l.si se subijciant.nu.6.ff.nau.cau.stab.fo.152.

1 Iudices si duo sint,siue delegati,siue ordinarij:nũ alter alterum cogere queat.in.l.qui proprio.§.si duobus.nu.3.ff.de procu.fo.109.

2 Iudici datum vt pro se ferat sententiam iustã,qñ repeti posit.in.l.omne.nu.1.ff.de condi.ob.tur.cau.fo.46.

Iudici negligenti non debeẽ salariũ,saltem pro eo tpe quo fuit negligens.in.l.iudices.nu.1.C.de annonis & tribu.lib.x.fo.14.

8 Iudici qui dedit pecuniam,vt iudicaret pro se vel vt eũ secũdum iustitiã expediret,nõ põt eã de iure nouo repetere.in auẽ.nouo iure.nu.3.C.de pœn.iudi.qui malè iudi.fo.76.

Et quid si quis promiserit seruare iudicẽ indemnem tempore syndicatus,& nõ dedit,nec promisit pecuniam.ibi.nu.4.

2 Iudicis arbitrariũ est an credat testibus.in.l.testium.§.ideoq;.nu.1.ff.de testibus.fo.152.

Et cautela est,vt iudex faciat redigi in actis cãm suspiciõis propter quã fidem dictis testium non adhibuit.ibidem.

2 Iudici nõ parere circa restitutionem rei,vel facere quominus pareri posit idem est in hac materia.in.l.in actionibus.nu.15.ff.de in litem iurando.fo.39.

5 Iudicici ędificanti officio cessante,vel alio impedimẽto,teneor iterũ nũtiare in.l.de pupil.§.si qs ipsi.nu.8.ff.de no.ope.nuntia.fo.11.

Et ꝙ dispositio hui9.§.loquẽs de ptore habeat locũ in quolibet alio officiali merũ imperium habente,& potestatem carcerandi.ibi.n.9.

Iudici male faciẽti vel offm suũ malè administrãti,resisti potest.in.l.omnes.nu.3.C.de decurioni.& eorum filijs.lib.x.fo.20.

Et ꝙ dicta dispositio habeat locũ in officiali perpetuo, puta epo, Rege vel principe.ibi.nu.10

5 Iudici si opponitur,ꝙ nõ potest esse iudex ex natura causæ:ad cõditionẽ personę litigantis ipse de hac exceptione cognoscit.in.l.quidã consulebãt.ff.de re iud.nu.4.fo.129.

Fallit,si habet sentire aliquod commodum iudex.ibi.nu.5.

Item fallit de iure cano.si opponitur incompetentia,derog.ibidem.

Iudici exceptio op. si cõcernit delega.de ea iudex ipe cognoscit.ibi.

1 Iudicia possessoria dantur pro seruitute etiã nõ habẽte cãm cõtinuã quę quasi posidetur.in.l.seruitutes.ij.nu.3.ff.de serui.fo.184.

8 Iudicia si apparent ꝙ in aliqua domo sunt res amissę tunc offõ iudicis pquiritur domus.in.l.requirendi.nu.2.C.de seruis fugiti.fo.2.

1 Iudicia particularia qñ inuicẽ se ĩpediãt:& qñ particulare & vniuersale.in.l.si quis libertatem.nu.12.ff.de peti.hære.fo.166.

1 Iudicia particularia silent etiam si est quæstio de hæreditate.& non testamento.ibidem.nu.14.

6 Iudicia sufficientia ad torturã q̃ sint.in.l.qui sine.ff.de q̃st.n.5.f.200.

Iudicia ad torturam an requirantur plura,vel sufficiat vnum,statur iudicis arbitrio.ibi.nu.6.

Iudicium debet probari per duos testes.ibi.nu.7.

2 Iudicia sunt quasi contractus,& iudicia & stipu.ęquiparantur,& in quibus differant.in.l.licet.§.idem scribit.nu.3.&.10.ff.de pecu.f.98.

8 Iudicia petitorij,& possessorij vt simul nõ admittantur quęnã ratio est.in.l.incerti.nu.2.C.de interdict.fo.92.

1 Iudicia duo vniuersalia respectu eiusdẽ hęreditatis cõcurrere possunt.in.l.post actionẽ.§.proinde.nu.1.ff.si pars hære.pe.fo.171.

6 Iudicia sequẽtia nõ cõfirmant torturã.ĩ.l.mari.ff.de q̃sti. n.2.f.199.

6 Iudicia publica ideò dicũtur, quia cuilibet de populo competũt.in rub.de publ.iudicijs.nu.1.fo.148.

Iudicia publica,idest,accusationes.ibi.nu.2.

6 Iudicia publica quot modis dicãẽ?in.l.nõ oĩa.ff.de pub.iu.n.1.f.149.

6 Iudicia habita sup inqsitiõe generali nõ piudicãt reo cõtra quẽ fit inquisitio specialis,si repetantur.in.l.q sine.ff.de q̃stio.nu.9.fo.200.

8 Iudicia cõtraria,quę tolluntur electiõe:an tollantur ipso iur.vel ope.excep.remissiuè.in.l.j.nu.5.C.de fur.& ser.corrup.fo.3.

7 Iudicia ecclesiastica possunt in ecclesijs exerceri.in.l.nemo apostolorum.nu.2.& de sac.san.eccle.fo.14.
Iudicia verò secularia pertinentia ad voluntariã iurisditionẽ sic, cõcernentia verò ad contentiosam non:& facta nõ tenent.ibi.nume.2.3.&.4.
8 Iudicibus ciuitatis authoritatem & iurisdictionem quã ab ipsis habent decuriones tollere possunt,& interdicere:non quã habẽt à statuto cõfecto à maiori cõsilio.in.l.ambitiosa.ff.de dec. ab ordine fac. nu.14.fo.248.
7 Iudicij locus quo ad ordinationẽ litis inspicitur.in.l.cunctos populos.nu.15.C. de summa trini.fo.5.
5 Iudicij petitorij effectus & possessorij, quid sit?remissiuè.in.l.naturaliter.§.nihil cõmune.nu.30.ff.de acquir.pos fo.91.
6 Iudicijs quæ requiruntur ad torquendũ testem an debeat adhiberi illa disputatio,quæ circa iudicia,quæ requiruntur ad torquendum reum,adhibetur.in.l.vnius.§.testes.ff.de quæstio.nu.1.fo.199.
2 Iudicio quasi contrahit.& an celebrat ex sñia,vel litis contestatione huiusmodi quasi contractus.in.l.licet.§.idem scribit.nu.1.&.6.ff. de peculio.fo.98.
2 Iudicio qui non obligatur obligatur cõpromisso in arbitratorem. in.l.licet.§.si seruus.nu.1.ff.de peculio.fo.97.
5 Iudicio vno cepi agere cõtra te,&fuisti contumax,possum incipere causam in alio iudicio.in.l.quãuis.nu.8.ff.de dam.infec.fo.31.
Et si cœpi causam corã iudice, qui negligit mihi iustitiã facere, possum adire superiorem,& alium impetrare.ibi.nu.9.
5 Iudicio possessorio si quãdo pro seruitute agatur omnia quæ dicta sunt.§.de interpositiõe primi decreti in confessoria & negatoria habent tũ etiã locũ.in.l.si prius.nu.25.ff.de no.ope.nun.fo.23.
1 Iudicio maioris partis quãdo stetur?remissiuè.in.l.per fundũ. nu.5. ff.de seruit.rust.prædi.fo.186.
1 Iudicio quo petitur transferri possessio in pœnam negantis non datur nou⁹ libellus in.l.in rem.nu.2.ff.de rei vendi.fo.179.
1 Iudicio pẽdente circa suspicionẽ procuratoris,an dominus interim posit causam agitare,& in se suscipere iudicium.in.l. quæ omnia.§. sed & si aduersarius.nu.4.ff.de procu.fo.104.
1 Iudicio etiam coram arbitro moto venit omne id, ꝙ sub petitione proposita potest comprehendi nisi forma compromissi repugnet. in.l.solemus,nu.1.ff.de iudicijs.fo.157.
1 Iudicio pendente licet varietur directa in vtilem, tamen ex eadẽ instantia sequitur cõdemnatio.in.l.si post.nu.2.ff.de rei vend.fo.173.
5 Iudicio pẽdente super hoc interdicto si primus deijciẽs est deiectus, an possim agere contra tertium?remissiuè.l.cum à te.ff. de vi & vi armata.nu.2.fo.154.
1 Iudicio cõmuni diuidũdo intentato apponitur exceptio dominij. in.l.hæc actio.nu.2.ff.familię.ercis.fo.194.
7 Iudiciorũ duorũ si vnũ debet præcedere aliud,& non pręcedat nihilominus processus tenet,si non opponatur.in.l. si probatũ.nu.2. C.communi diuidundo.fo.131.
Iudicium in hypothecaria non facta executione procedit,si non opponatur.in.l.si probatum.nu.3.C.communi diuid.fo.131.
1 Iudicis in cõfessum nullę partes sunt nisi in condemnãdo. in.l. proinde.§.notandum.nu.2.ff.ad leg.aquil.fo.192.
2 Iudicis officio quod debetur,an posit in compensationem deduci. in.l stichus.§.lucius titius.nu.4.ff.de condi.indebi.fo.66.
5 Iudicis iussus excusat.in.l.quamq̃.nu.2.ff.de aqua plu.arcen.f.47.
Iudicis vbi nõ habetur copia, quis põt debitorẽ capere propria authoritate.in.l.generali.nu.1.C.de decurio.& eorũ filijs.lib.10. fo.21.
2 Iudicis factũ censet factũ partis.ĩ.l.si plus.§.amot.n.1.ff.de euic.f.148.
Aliud tamẽ est qñ quis vendit:aliud quãdo quis fingit vẽdi. ibi.n.2.
2 Iudicis factum non dicitur factum partis,sed factum principis.in.l. eleganter.nu.5.ff.de pigno.actio.fo.88.
2 Iudicis est boni lites dirimere. in.l. quidam æstimauerunt. nu.2.ff. de rebus creditis.fo.16.
2 Iudicis in arbitrio est deferre,vel nõ deferre iuramentum in litem. in.l.videamus.nu.10.ff.de in litẽ iuran.fo.38.
7 Iudicis officio,de delicto coram iudice commisso,quis punitur,sine accusatione.in.l.iubemus.nu.1.C.de proba.fo.149.
2 Iudicis officio ad æstimationem deuenitur in obligatione dandi.in l.vinum.nu.15.&.18.ff.de rebus credi.fo.17.
7 Iudicis animus,quando ad fidẽ,vel credulitatem deducitur adijcit fieri ostensio.in rubrica.nu.2.C.de proba.fo.142.
7 Iudicis officiũ est in mutuis petitionibus,super vtroq; iudicare,licet ante plus constet de vna quam de alia.in.l. neq; scriptura. nu.1.&.3. C.de compensa.fo.167.
2 Iudicis factum,dicitur factum partis.in.l.licet.§.idem scribit. nu.11. ff.de peculio.fo.11.
8 Iudicis officiũ pro sententię executione competit.in.l.si causam.nu. 2.C.de execu.rei iudi.fo.79.
8 Iudicis electio est,vt posit amputare pedem serui fugitiui, vel illũ damnare in metallum.in.l.si fugitiui.nu.1.C.de seruis fugi.fo.2.
8 Iudicis officiũ vbi imploratur,nõ in forma iudicij,filius agit sine patris consensu.in.l.bonor.pos.nu.12.C.qui admit ad bo.pos. possunt & intra quod tempus.fo.8.
8 Iudicis verba causę cognitione nõ pręcedẽte ꝓlata,sentẽtiæ vim nõ habẽt.in.l.ex stipulatione.nu.1.C.de sent.& interlo.om.iudi.fo.69.
Iudicis vox,non omnis sententia est.ibi.nu.2.
8 Iudicis officium quando imploratur,vt declaretur iustũ pretium rei expeditur res summatim causa cognita,& qũo eligãtur ęstimatiões, in.l.creditoris,la.ij.nu.29.C.de pigno.fo.102.
8 Iudicis officio,quod est ipso iure nullũ,tollitur quãtũ de facto processit.in.l.si pater.nu.1.C.qñ prouo.nõ est necesse.fo.89.
1 Iudicis arbitratu ꝙ fieri debet intelligẽdum est causa cognita in qua causę cognitione debet de tribus queri.in.l.cũ hi.§.vult igitur.nu.1. ff.de trãsact.fo.95.
1 Iudicis officio nobi. quæ expediuntur, & summariam cognitionẽ requirunt:sunt misti imperij minoris.in.l.imperiũ.nu.21.ff. de iuris. omnium iudi.fo. 49.
Et quę expediuntur officio iudicis nobi.absq; cãæ cognitione sunt misti imperij minimi.ibidem.nu.22.
1 Iudicium agitatũ à procu.reuocato quãdo valeat?remissiuè in.l.si procuratorẽ.nu.5.ff.de procur.fo.111.
1 Iudiciũ agitatũ à procuratore reuocato per mortem domini,nõ valet.ibidem.nu.6.
1 Iudiciũ iudicis nõ valentis cognoscere vsq; ad certã summã valet ẽt si pẽdẽte iudicio in sũma excedit.ĩ.l.si idẽ.n.2.ff.de iuris.om.iu.f.52.
Idem si summa creuit per inficiationem.ibidem.
7 Iudiciũ cõi diuidũdo est mistum.in.l.frater tu⁹.n.4.C.cõi diui.f.131.
5 Iudicium de falso ciuiliter contra alium intentare non possum, criminoso viuẽte.ĩ.l.qui agnitis.ff.de exce.seu præs.& preiu.n.2.f.170.
Iudiciũ sup inepto libello,ꝙ procedat:si nõ opponatur.in.§.illud quoq;.nu.6.in auẽ.de exhib.reis.fo.26.
Iudicium suscipere aio nouãdi inuito actore,nunqd posit? remissiuè.in.§.si verò alter.nu.6.in auẽ.vt oẽs ob.iudi.pro.fo.31.
7 Iudicium factũ cum non procuratore,licet non valeat in pręiudiciũ domini, valet tamẽ in pıudiciũ ꝓcur.ĩ.l.licet.n.8.C.de ꝓc.f.84.
1 Iudicium vniuersale, quando aliud vniuersale impediatur.in.l.si qs libertatem.nu.13.ff.de peti.hęre.fo.166.
7 Iudicium momẽtaneæ possessionis,quare sic dicat.in. l. momentaneæ.nu.1.C.q legiti.personam.fo.113.
2 Iudiciũ quãdo faciat semiplenam probationẽ.in.l. admonendi.nu. 47.ff.de iureiurando.fo.35.
7 Iudiciũ ꝙ valeat,si pars comparet in iudicio sine citatione.in rubr. nu.2.C.de in ius voc.fo.48.
7 Iudiciũ in maleficijs debet ꝓbari per duos testes.in.l.inter omnes. nu.4.C.de iudi.fami.ercis.fo.130.
6 Iudicium quando suscipit animo nouãdi an sit necesse,ꝙ hoc expsse agatur.in.l.solutionem.ff.de solutionib.& liber.nu.8.fo.89.
Et nouatio q̃ olĩ fiebat p lit.cõtest. ẽt hodie fit,neç est qd immu.ibi.
6 Iudiciũ pro alio ignorante suscipiẽs,repetit si hoc fecit eo animo:secus si pro inuito.in.l.solutionem.ff.de sol.& libera.nu.10.fo.89.
6 Iudicium non dicitur publicum,licet restringat accusationẽ ex aliqua lege publici iudicij.in.l.nõ omnia.ff.de publ.iudi.nu.16.fo.149.
6 Iudiciũ quãdo trãsfert de psona patris in filiũ,sup eadẽ instãtia ꝓcedit.in.l.sed & si vnius.§.filiofa.ff.de iniur.& fa.libel.nu.5.f.142.
6 Iudiciũ dicit publicũ trib⁹ modis.ĩ.l.nõ oĩa.ff.de pub.iu.n.7.f. 149.
6 Iudiciũ redditur in inuitũ causatiuè.in.l.inter stipulantẽ.§.si Stichũ stipulatus.ff.de verbo.obli.nu.1.fo.32.
6 Iudicium criminale dicitur,quãdo qs agit ad pœnã applicãdã fisco vel inferẽdã parti ĩ corp⁹.in.l.si qs actiões.ff.de priua.del.n.4.fo.119.
Iudiciũ ciuile,quando agitur ad pœnam sibi applicandam.ibidem.
1 Iudiciũ rescindens est officium iudicis.in.l.ab hostibus.§.sed ꝙ simpliciter.nu.9.ff.quibus ex caus.maio.fo.142.
8 Iudiciũ si agitatũ est p tutorẽ pup.vel syndicũ ecc.debẽt verba sñię referri ad ipm pup.& ecc.ĩ.l.nõ vr.n.13.C.de sen.& iterl.om.iu.f.68.
8 Iudiciũ vnũ bonũ,est sufficiẽs ad torturã,& non requiruntur plura. in.l.si qs alicui.nu.2.C.ad leg.iul.maiest.fo.123.
1 Iudiciũ agitatũ à prælato putatiuo,vel ab eo qui postea remot⁹ est ab actu,vel ab alio officio vel dignitate, vel administratione anteneant.in. l. barbarius.ij.nu.15.ff.de offi.pręto.fo.35.
1 Iudiciũ familię erciscũdæ ꝙ detur inter eos,qui se nõ diffitent hæredes.in.l.post actionem.§.proinde.nu.2.ff.si pars hære.pe.fo.171.
1 Iudicium criminale non concurrit cum ciuili etiam in priuatis.in.l. si ab eo.nu.2.ff.de calum.fo.123.
1 Iudiciũ an soluitur,si delegatus est effectus socius delegantis in iurisdictionẽ,aut habuerit parem iurisdictionẽ in.l.iudicium soluitur.nu. 4.ff.de iudi cijs.fo.15.
1 Iudicium potest in dominum transferri quando procurator nõ reperitur.in.l.post litem.nu.4.ff.de procu.fo.104.
1 Iudiciũ qualiter intelligatur cœptum,vt ibi fieri debeat.in.l. vbi acceptum.nu.3.ff.de iudicijs.fo.155.

3 Iudiciũ quid ſit.in.l.excuſantur.nu.7.ff.de excuſa.tuto.fo.80.

1 Iudicium ſine citatione non procedit niſi litigator voluntariè ſe pręſentet in iudicio.in.l.in ius.ij.nu.1.ff.de in ius voc.fo.57.

1 Iudicium transferendi modus, ꝙ procurator cedat domino ius inſtātiæ.in.l.mutari.nu.4.ff.de procur.fo.104.

1 Iudicium reſtitutorium requiritur ad primũ de neceſsitate, in.l.qui proprio.§.item quæritur.nu.3.ff.de procu.fo.109.

Iudiciũ per prouincias proficiſcẽtium adminiſtratiõe finita, debẽt ijdem quinquaginta dierum ſpatio in eiſdem prouincijs permanere: niſi ad aliam principis iuſsionem proficiſci cogantur.in.§.iubemus.nu.1.in authen.de collato.& alijs.cap.fo.60.

Item Iudex hodie non poteſt ex officio per inquiſitionem procedere:niſi in certis caſibus.ibidem.numero.2.

1 Iura quænã fiſco acquirantur ſine appræhẽſione & aditione.ĩ.l. quæ acta.ij.nu.7.ff.de officio procu.Cæſa.fo.43.

1 Iura in quibus locis doceri poſſunt.in.l.oẽm.§.hæc autem tria.nu.2. in prima conſt.fo.4.

3 Iura plura ſi vni competant vno extincto.alio vti non prohibetur. in.l.ſed & milites.nu.1.ff.de excu.tuto.fo.83.

4 Iura plurium ſi deueniũt ad vnũ,ille poteſt facere, quod poterãt illi plures.in.l.ſi mihi.nu.1.ff.de lega.primò.fo.7.

4 Iura quæ dicunt collationem non habere locum inter ſuccedentes diuerſo iure ſunt correcta.in.l.pater filium.numero.10.ff.de colla. dotis.fol.175.

4 Iura vtilia quando directa non ſunt penes aliquem efficiuntur directa.in.l.exceſſa.nu.6.ff.ad ſenatuſconſultum trebel.fo.150.

2 Iura & actiones,quàm res corporales ſeparãtur difficilius.in.l.ſocietas.§.in ſocietate omnium.nu.2.ff.pro ſocio.fo.111.

4 Iura liberorum quòd veniant quãdo quis legat omnes res ſuas.in.l. quintus.nu.2.ff.de auro & argen.lega.fol.49.

2 Iura naturalia,licet nõ poſsint mutari,poſſunt tamen transferri de vno in aliũ.in.l.frater à fratre.nu.18.ff.de condi.indeb.fo.58.

7 Iura realia,quæ poſſunt ſolo cõſenſu induci & tolli: quòd per ſolã confeſsionem factam à ſciente inducãtur.in.l.cum teſtamento. nu.7. C.de iur.& fact.igno. fo.36.

4 Iura & actiones quòd veniant in obligatione omnium bonorũ.in.l. quintus.§.argento.nu.2.ff.de auro & argen.leg.fo.95.

Iura antiqua,in illo qui ſe occidit,corriguntur per auth.bona damnatorum.in.l.reorum patrimonia.numero.2.C.de iure fiſci lib .10.f.6.

Iura,de literis dotalibus,& donationibus ante nuptialibus loquentia,magis voluntaria,quàm rationabilia ſunt.in.§.& ante nos.nu.4. in authen.de non eligendo &c.fo.6.

Iura loquentia de matre ſecundò nubente,quòd habeãt locum etiã in patre ſecundò nubente.ibidem.nu.6.

2 Iuramenti affectionis forma præſtandi per tutorem.in.l. videamus.nu.5.ff.de in litem iurando.fo.38.

2 Iuramenti dilatio poſtq̃ eſt acceptata,quòd recuſari nõ poteſt.in.l. manifeſtè.nu.2.ff.de iureiuran.fo.37.

Iuramenti delatio à parte facta,& à iudice approbata,abſq̃ cauſa nõ recuſatur.ibi.nu.3.

2 Iuramento,cum defertur ineſt conditio,vt incõtinenti iuretur .in.l. nõ erit.§.ſi neq̃.nu.1.ff.de iureiuran.fo .25.

Item Iuramentum vbi remittitur,habetur perinde ac ſi eſſet iuratũ. ibidem.nu.2.

Item Iuramentum antequàm ſit receptum,quòd poſsit deferens pœnitere:ibidem.numero.4.

2 Iuramento ſuper facto,tollitur omnis actio quæ poteſt ex illo oriri & idem quando pronuntiatur .in.l.ſi duo patroni. §.idem iulianus. nu.4.ff.de iureiuran.fo.27.

2 Iuramento poſteriori etiam contrario,quòd ſtetur.in.l.duobus.§.itẽ cum.nu.1.ff.de iureiurando.fo.31.

Et an diſpoſitio huius legis,habeat locum in omni iuramento.ibidẽ. numero. 2.

Iuramento hæredis creditur de mobilibus,& rebus minutis hæreditatis.in.l.meminimus.numero.12.C.quando & quib.quar.pars debe.lib.10.fo.24.

7 Iuramento interpoſito,an oriatur actio.in.l.cum iureiuran.nume.4. C.de rebus credi.& iureiurando.fo .133.

Iuramentum ſuppletorium cui deferatur.in. l.in bonefidei.numero.4.ibidem.

6 Iuramẽto præſtãdo intelligitur excepta authoritas ſuperioris.in.l. imperatores.ff.ad municip.& de inco.nu.1.fo.243.

2 Iuramento ſi adijciatur pluriſue, an vitiatur.in.l.cum furti.nume.3. ff.de in litem iuran.fo.40.

6 Iuramento firmiter præſtito non oritur actio,ſed ex contractu ſup quo præſtatur.in.l.non omnia.ff.de publ.iudic.nu.12.fo.149.

4 Iuramentum calumniæ non excuſat ab expenſis.in.l.qui ſolidum.§. etiam.nu.2.ff.de lega.ſecundò.fo.46.

3 Iuramentum calumniæ quòd non excuſet de expẽſis .in.l.ſi de poſſeſsio.§.hanc autem actio.nu.2.ff.ſi mul.vẽt.no.fo.45.

4 Iuramẽtũ habet vim clauſulæ ꝙ valeat omni mõ q̃ valere põt.in.l.cũ pater.§.filius matrẽ.nu.1.ff.de lega.ſecundo.fo.45.

1 Iuramentum an habeat vim verborum derogatoriorũ.Et quando in primo ſtatuto ſunt verba derogatoria & iuramentum an poſsit per ſecundum reuocari.in.l.omnes populi.nu.34.ff.de iuſti.& iure.f.11.

4 Iuramentum interpoſitum ſuper primo teſtamẽto , non impedit qn reuocetur per ſecundum.in.l.ſi quis in principio.nu.14.ff.de legatis tertio.folio.54.

4 Iuramentum interpoſitum ſuper primo teſtamento habet vim verborum derogatoriorũ.ibidẽ.numero.15.

4 Iuramentum in litem non habet locum in actione ex teſtamento.ĩ.l. qui concubinam.§.ſi ædes.nu.2.ff.de leg.tertio.folio.55.

1 Iuramentum non defertur ex leui pręſumptione.in.l.deniq;.§. ſi qs cum minore.nume.2.ff.de mi.xxv.an.fo.132.

3 Iuramentum calumnię in hoc ædicto præſtatur per procuratorem. in.l.omnibus.nu.6.ff.quemadmodum teſt.ape.fo.187.

4 Iuramentum de non reuocando teſtamentum,non valet.in.l.ſi quis inquilinos.§.ſi quis ſcripſerit.nume.1.ff.de lega.primo.fol.27.

4 Iuramentum eſt ſummaria probatio,etiam quo ad miſsionem in poſſeſsionẽ ex primo decreto.in.l.ſi is à quo.nu.5.ff.vt in poſ.le. fo.160.

4 Iuramentum ꝙ habet vim clauſulæ omni meliori modo.&c . in .l.cũ quis decedens.§.codicillis .numero.8.ff.de leg.iij.fo.57.

2 Iuramentum in litẽ ꝑ oblatã culpam non fit: & quid actione tutelæ. ĩ.in actionibus.nu.1.2.&.13.ff.de in litem iurando.folio.39.

Iuramentum in litem in actione tutelæ & empto non pręſtat. ibidẽ.

Iuramentum affectionis in litem vt deferatur, quatuor principaliter attenduntur.primò natura rei petitæ,natura actionis,dolus aduerſarij.ibidem.nume.3.12.&.13.

Iuramentum affectionis in litem,quando habeat locum in actiõibus bonęfidei.ibidem.numero.4.

Iuramentum affectionis in litem,ꝙ habeat locum in actione in rẽ.ibidem.nume.6.

Et q̃d in actione hypothecaria & in alijs in rem, quę nõ daꝛ rõne pleni dominij an iuraꝛ in litem.ibidem.nu.7.

Et quid in actiõibus arbitrarijs qñ habeat locũ iuramẽtũ in litẽ affectionis. ibidẽ.nu.8.

Et an in actione ex empto iuretur in litem.ibidem.numero.5.

Iuramẽtũ in litẽ affectionis,quod in actionibus arbitrarijs pręſtatur poſt ſnĩam.in bonęfidei,poſt litis cõteſta.ibi.num.18.&.20.

Iurm̃ in litẽ veritatis qñ pſtari poſsit, & quando locũ habeat.ibidẽ. numero.22.

2 Iuramẽtum iudiciale, quod defertur à parte in iudicio.iudice approbante.in.l.maximum.nume.3.ff.de iureiurand.fol.24.

Iuramentum neceſſarium,quod pertinet ad litis deciſionem,triplex. ibidem.numero.4.

Iuramentum quando tollat naturalẽ obligationem.in.l.iuſiurandũ. ibidem.numero.2.folio.24.

Iuramentum cum defertur ineſt conditio vt incontinenti iuretur. ibidem.numero.6.

Iuramentum quando remittitur,habetur perinde acſi iuratum eſſet. ibidem.numero.7.

Iuramentum,quòd habeat executionem paratam. ibidem.nume.8.

1 Iuramẽtũ interpoſitũ ſuper renũciatione gñali.referꝛ ad caſus ad q̃s referꝛ renuntiatio.in.l.ſed & ſi quis.§.quæſitum. numero.4.ff.ſi quis cau.fol. 69.

1 Iuramẽtũ in litẽ defertur propter dolũ commiſſum in nõ reſtituendo.ĩ.l.ſi poſſeſſor .§.reſtituere.nu.1.ff.de peti.hære.fo.168.

3 Iuramentum de non ſeparãdo matrimonium etiam ratione conſanguinitatis,non valet.in.l.ſi quis ſub condi.nu.1.ff.de cõd.inſt.fo.160.

3 Et ſtante ſtatuto ꝙ ille qui declarauerit iuriſdictionẽ poteſtatis poſſit offendi,non includitur clericus.ibidem.nume.2.

3 Iuramentũ ꝙ deferatur ei qui ſcit melius veritatẽ.in.l.ſenatus.§.mariti.nume.4.ff.de lib.agnoſ.fo.40.

2 Iuramentum habet vim ſententiæ & executionem paratam.in.l.ſed & ſi poſſeſſori.numero.7.ff.de iureiurand.fo.27.

Iuramentum quid ſit:& quæ fuerit cauſa ipſum cõſtituẽdi.remiſsinẽ.in authen.iuſiuran.quod præſta.nu.1.folio.15.

Iuramento:poſsibile ineſſe intelligitur.ibi.nume.4.

Et iurans quibus caſibus non teneatur tangere librum. ibidem numero.7.

Iuramentum de quo hic,an de iure canonico ſeruari debeat.ĩ.§.quia verò.numero.6.in authenti.de iudicibus.folio.38.

Iuramentum calumniæ,an excuſet victum ab expenſis,& ibi,quando.in.§.oportet.numero.7.in authentic.de iudicibus.folio.38.

Iuramentum calumniæ,an excuſet ab expenſis propter temeritatẽ ꝛ remiſsiuẽ.ibidem.nu.8.

Iuramentum calumniæ,non excuſat ab expenſis debitis ex promiſsione:& quando in his proſit.ibidem.numero.10.

Iuramẽtum calumniæ,& de quo hic qñ præſtandum ſit corã iudice, & parte præſente.in authen.vt litig.iu. numero.2.folio.56.

Index ſingularium materiarum.

Iuramentum calumniæ, licet præſtetur per dominum: debet etiam præſtari per procuratorem .ibidem.nu.6.
Iuramẽtũ licitũ ſeruari debet.in authẽ.ſcenicas nõ ſo.ſi fide.n.1.f.25.
Iuramentum non ſeruans, quando puniatur? ibidem.
Iuramento temerario facto, an liceat authoritate propria contrauenire? & ibi, quòd ſic.ibid.nu.4.
Iuramẽtũ temerariũ, an repellat quem ab actib⁹ legitimis.ibi .nu.5.
Iuramentum qñ deferatur reo, ad ſui purgationem? in.§.ſi tamẽ.nu.3.in authen.de inſtru.cau.& fide.nu.3.fo.34.
Iuramentũ cui magis deferri debeat? actori ne, an reo? in.§.quę verò.nu.3.in authen.de nup.fo.22.
5 Iuramentũ præſtitũ de ſoluendo ad terminum, põt per partem prorogari & tolli.in.l.1.§.& poſt opis.nu.3.ff.de no.oper.nũ.fo.7.
2 Iuramẽtũ factũ de nõ reuocãdo teſtamẽtũ, quòd non valeat.in.l.cum duobus.§.idem reſpondet.nu.3.ff. ꝓ ſoc.fo.112.
1 Iuramentum calumniæ non excuſat ab expenſis.in.l.eum quem temere.nu.4.ff.de iudicijs.fo.159.
6 Iuramẽtũ ĩ ſupplemẽtũ ꝓbatiõis an habeat locũ ĩ criminalib⁹, & qñ aliud iuramẽtũ, ꝙ deferẽ à pte ptĩ? ĩ.l.marit⁹.ff.de quæſtio.n.4.f.199.
5 Iuramentum calumniæ, quòd eſt ſolẽnitatis, hodiè præſtaẽ ꝑ ꝓcuratorẽ habentẽ ſpãle mandatũ & quòd procurator iurat de calũnia in animã dñi, & ſuã.in.l.q bona.§.ſi alieno.nu.2.ff.de dam. infect.f.32.
Iuramẽtũ calũniæ, quod eſt ꝓbatiõis, procurator pſtare pt.ibi.n.10.
Iuramentũ veritatis, qñ præſtari poſsit à ꝓcuratore gñali.ibi.nu.14.
Iuramentum interpoſitum ſuper contractu per procuratorem, non obligat dñm: niſi procurator habeat ſpãle mandatum: vel dominus iurauerit ſe ratum habiturum, quòd per procuratorẽ fieret.ibi.n.19.
Iuramẽtũ in litẽ pt ꝑ ꝓcuratorẽ præſtari, ſi vtraq; ps velit.ibi.n.20.
Et Inſtrumentum publicum, quòd probet, & qñ ſit facienda comparatio? in.§.ſed & ſi.nu.6.in authẽ.de inſtru.cau.& fi.fo.34.
Et Inſtrumentum productum de longinquis partibus, ſi negatur, quam fidem faciat: & qualiter ſuccurratur producenti? ibidem. numero.12.fo.25.
Et Inſtrumentum de longinquo confectum, ſi producatur, & negat illum, qui ſcripſit, fuiſſe notarium, quod probet producens remiſsiuè.in.§.ſed & ſi.nu.13.in authẽ.de inſtrumẽ.cau .& fi.fo.35.
Iuramentum, quòd remitti poſsit tacitè: non expræſsè.in.§.quia igitur.nu.3.in authen.de his qui ingre.ad appel.fo.28.
Iuramentum de calumnia præſtatur: etiam poſt litem conteſtatam. ibidem.nu.9.
Iuramenium de malitia, quod deferatur poſt iuramentum calũniæ. ibidem.nume.10.
5 Iuramentum calumniæ, quòd poſsit omitti, ſi pars non petit.in.l.de pupillo.§.opus nouũ.nu.1.ff.de no.oper.nũ.fo.13.
Iuramentum deferendi practica, in caſu huius .§ .ſecundum Andreã de Piſis ponitur alia practica.ibi.nu.5.
Et quòd libellus in caſu huius.§.detur in actione in factum: vt nuntiatio confirmetur, & ſuper eo iuretur de calumnia, ſuſtinendo opinionem gloſſ.ibi.nu.3.
6 Iuramentum non reuocatur propter errorem.in.l.ex hac ſcriptura. nu.12.ff.de donationibus.fo.67.
Fallit fauore libertatis: & ibi eſt iuratum.ibi.nu.13.
5 Iuramẽtum teſtium poteſt pacto partium remitti.in.l.filiuſfamilias. nu.5.ff.de donationibus.fo.62.
2 Iuramentũ in litem, quòd ſit duplex, ſcilicet affectiõis & veritatis & eius forma.in.l.ſed mihi.§.in hac actione.nu.4.ff.commodati.fo.78.
Iuramentũ in litẽ affectionis, quòd non defertur niſi ob dolũ cõmiſſum in non parendo iudici pręcipienti rem reſtituere.ibidem.nu.5.
Iuramentum veritatis in litem præſtatur propter dolũ commiſſum ante ſententiam: qñq; propter difficultatem probationis.ibi.nu.6.
2 Iuramẽtum in litem ex cauſa retractatur, & ex qua.in.l.de periurio. nu.1.ff.de in litem iurando. fo.40.
Iuramentum quòd in ciuilibus facit plenam probationem: in criminalibus facit ſemiplenam.ibidem.nu.5.
2 Iuramentum iudiciale & voluntarium, quòd tollat obligationem naturalem.in.l.admonendi.nu.12.ff.de iureiuran.fo.33.
2 Iuramentum neceſſarium, in quibus cauſis locum habeat.in.l.admonendi.nu.52.ff.de iureiurando.fo.35.
Iuramentum neceſſariũ peti põt, vſq; ad concluſionẽ cauſę.ibidem. nu.61.fo.35.
2 Iuramentum qñ defertur, ſimpliciter intelligitur, quòd iuretur per deum.in.l.qui per ſalutem.nu.1.ff.de iureiuran.fo.36.
2 Iuramentum vnius in actione populari, quãdo noceat omnibus.in.l. eum qui.§.in popularibus.nu.1.ff.de iureiurando.fo.31.
Iuramentũ in actionibus criminalibus, quæ dantur ad intereſſe fiſci, actor nõ põt facere.in.l.eũ qui.§.in pupillaribus.nu.2 .ibi.fo.eo.
Iuramentum in litem affectionis, quòd non deferatur in his in quibus affectio non cadit: ſed iuramẽtum ad probandum verum intereſſe etiam extra rem.in.l.nũmis.nu.1.ff.de in litem iurando.fol.38.
2 Iuramentum in litem debet à iudice deferri, notarius tamẽ poteſt deferre iudice mandante.in.l.videamus.nu.9.ff.de in litẽ.iurando.f.38.
2 Iuramentum, quòd habeat vim nouationis.in.l.eum qui . numero.5. ff.de iureiuran.fo.31.
2 Iuramentum vnius quãdo proſit alteri, vel noceat.in.l. duobus.§.igitur ſi quis.nu.1.ff.de iureiurando.fo.31.
2 Iuramentum delatum ab vno ex reis credẽdi, quando noceat alteri. in.l.duobus.nu.2.ff.de iureiurando.fo.30.
Iuramentum vnius ex reis debendi, quando alteri præiudicet .ibidem.numero.3.
Iuramentum fideiuſſoris, quando proſit principali.in.l.duobus.§.à fideiuſſore.nu.1.ibidem.
Iuramentum, quòd præſumatur præſtitũ ſuper re.ibi.nu.4.
Iuramentum tollit obligationẽ naturalem.ibidem.nu.6.
2 Iuramentũ quòd tollat oẽm exceptionẽ reo competentem.in.l.eum qui.§.ſi iurauero.nu.2.ff.de iureiurando.fo.31.
2 Iuramẽtũ, quòd perpetuet omnes actiones, quæ perpetuanẽ litis conteſtatione.in.l.nã poſtea.§.ſi is qui.nu.1.&.3.ff.de iureiurando.fo.25.
Et quòd actio de dolo non perpetuetur iuramento.ibi.nu.2.
Iuramentũ habet vim ſententię.ibi.nu.4.
Et an diſpoſitio huius.§.habeat locũ in omni iuramẽto.ibi.nume.5.
Iuramẽtũ appoſitũ ĩ fine inſtrumẽti, quòd ꝑpetuet actionẽ.ibi.n.6.
2 Iuramentum remittitur etiã abſenti.in.l.labeo etiam.nu.1 .ff.de iureiurando.fo .37.
Iuramẽtũ debitoris, qñ proſit fideiuſſori.ibi.in. l.creditore.nu.1.
2 Iuramentũ conuentionale non refertur.in.l.iuſiurandum.nu .1 .ff.de iureiurando.fo.29.
Iuramentũ, quando ſit modus inducendę obligationis.ibidem.nu.2.
Item Iuramento aduerſarij ſuper expẽſis & intereſſe, poteſt quis in inſtrumẽto ſe crediturũ promittere.ibi.nu.3.
Iuramentum, an habeat vim confeſsionis.ibidẽ.in.§.pupillus. nu.5.
Iuramẽtum, quòd nõ habeat vim ſolutionis quo ad omnia.ibi.nu.3.
Itẽ Iuramento cogitur qñ timet probabiliter, ne iurando ſuum periuriũ redarguatur ꝑ quandã cõſequentiam.ibi.in.§. ꝓcurator .n.4.
7 Iuramentum erroneũ, an noceat, ſicut nũc confeſsio.in.l.rõnes.nu.3. C.de probatio. fo.143.
Iuramentum habet in ſe clauſulam: ſi non valet, quod ago, vt ago: valeat vt valere poteſt.ibidem.nu.4.
Et iuramentũ non tranſit ad hæredes.ibidẽ.in.l.quod obtinet .nu.3.
Et quòd heredes teneñ ſeruare iuramentum defuncti.ibidem.nu.1.
Et hæres nõ ſeruans iuramẽtũ defuncti, nõ efficiẽ periurus.ibi.nu.2.
2 Iuramentũ reſtringitur ad cauſam ſuper qua iuratur, & vltra eã non extenditur.in.l.ſi actor.nu.1.ff.de iureiurando.fo.36.
Iuramentum, quòd habeat vim ſolutionis quãtum ad cauſam, ſuper qua iuratur, non quantum ad aliam.ibi.nu.2.
Iuramentum deferens, nõ poteſt pœnitere, poſtq; alius dicit ſe velle iurare.ibi.in.l.ſi non fuerit.nu.10.fo.37.
7 Iuramentum calumniæ poteſt tacitè omitti.in authen.principales.§. ſed quia veremur.nu.2.C.de iureiuran.propter calũ.dan.fo.108.
Iuramẽtum calumniæ, ſi petitur & non præſtatur reddit proceſſum nullum.ibidem.numero.108.
7 Iuramentum repræſentat minorẽ, iurantẽ maiorẽ.in.l.rem maioris. nu.12.C.de rei vendi.fo.174.
7 Iuramẽtum, quando in abſentia committitur: iudex in cuius iuriſdictiõe pars degit, ſi coram eo iuratur, remittit acta ad iudicem cauſæ. in.l.generaliter.§.his de præſentibus.nume.2 .C.de rebus dub.& iureiuran.fol.134.
Iuramentum qñ cõmittitur in abſentia, debet ſtatui terminus parti, vt compareat ad videndum iurare.ibidem.numero.3.
7 Iuramentum interpoſitum ſuper contractu inutili eſt nullũ.in.l.nõ dubium.nu.4.C.de legi.& conſti.prin.fo.32.
7 Iuramentum appoſitum in contractu, poſt renũtiationem pecuniæ, quòd tollat illam exceptionem: licet iurans ſoluens poſtea poſsit repetere.in.l.indubitati.nu.1.C.de non nu.pecu.fo. 166.
Iuramentum appoſitum in contractu, quas exceptiones tollat.in.l. indubitati.nu.2.C.de non nu.pecu.fo.166.
7 Iuramentum interpoſitum per minorem prohibitum contrahere per ſtatutum. quòd nihil operetur.in.l.generali.nume.4.C.ne.fideiuſſo.dotium dentur.fo.187.
6 Iuramentum non eſt modus inducendæ obligationis in libero homine: in liberto ſic.& quãdo ex iuramento oriatur actio? in.l.ſi quis pro eo.ff.de fideiuſſo.& manda.nu.1.&.3.fo. 77.
6 Iuramentum quando poſsit referri in criminalibus.in.l.lex cornel. §.hac lege.ff.de iniur.& famo.libel.nu.1.fo.138.
7 Iuramentum appoſitum in contractu, habet vim clauſulæ, rato manẽte pacto.in.l.ſi quis maior.nu.8.C.de tranſact.fo.72.
Iuramẽtum appoſitum in contractu, habet vim clauſulę: ſi nõ valet, quod ago, vt ago: valeat vt valere poteſt.ibi.nu.9.
Iuramentum, quòd impediat moram purgari in reo.ibi.nu.11.
Iuramentum, quòd tollat reſtitutionem, quæ eſt de iure ſpeciali: nõ eam quæ de iure communi, in.l.ſi ex falſis.nu.4.ibidem.

Iuramentum

7 Iuramentũ recuſans ſine cauſa, põt à iudice pro cõuicto haberi. in. l. generaliter. §. ſed cũ iurauero. n. 3. C. de reb⁹ credi. & iureiurã. f. 133.
Iuramẽtũ recuſans licet cauſas allegauerit, poteſt tamẽ illas in cauſas appellationis allegare. ibi. nu. 4.
Et qui non vult iurare nõ cogitur cãm dicere. ibi. nu. 6.
Et quòd hæc lex loqtur de iuramẽto iudiciali, vel volũtario. ibi. n. 7.
6 Iuramentum quando tollat ciuilem & naturalẽ obligationẽ. in. l. vbi cũq;. ff. de fideiuſſo. et mandato. nu. 3. fo. 79.
6 Iuramẽtũ ĩterpoſitum ſuper cõtractu, quod habeat clauſulas, vt act⁹ valeat omni meliori modo, quo valere põt. ĩ. l. ſtipulatio nõ põt. §. ſi quis ita. ff. de verb. obli. nu. 6. fo. 2.
6 Iuramẽtũ triplex: quia quoddam eſt litis deciſoriũ; quoddã ĩtroductoriũ obligatiõis: quoddã cõfirmatoriũ. in. l. ſi qs ꝓ eo. ff. de fideiuſſo. & manda. nu. 5. fo. 78.
6 Iuramẽtũ neceſſariũ tollit ſolum obligationẽ ciuilem, et habet illam vĩ, quã h3 ſentẽtia. ĩ. l. Stichũ. §. naturalis obl. ff. de ſo. et li. nu. 2. f. 98.
6 Iuramẽtũ ĩterpoſitũ ſup cõtractu ꝓhibito rõne rei, vel materiæ, cui cõmerciũ nõ eſt, contractũ non firmat. in. l. ſi qs ꝓ eo. ff. de fideiuſ. & manda. nume. 16. fo. 78.
6 Iurm̃ interpoſitũ ſup cõtractu habet vĩ clauſulę ſi nõ valet ꝙ ago vt ago, valeat vt valere põt. ĩ. l. ſi qs ꝓ eo. ff. de fideiuſ. & mãd. n. 13. f. 78.
6 Iuramẽtũ ĩterpoſitũ ſup cõtractu ꝓhibito rõne defect⁹ ſolẽnitatis nõ validat cõtractũ. in. l. ſi quis pro eo. ff. de fideiuſſ. & mãda. n. 14. f. 78.
6 Iuramentum non inducit obligationem præterquàm in libertis: ſed per iuramentum obligationem iam contractam cogitur obſeruare. in. l. & per iuſiurandum. ff. de acceptilatio. nu. 1. fo. 102.
6 Iuramẽtũ calũnię licet excuſet à calũnia pſumpta: nõ tñ excuſat à condẽnatiõe expẽſarũ ꝓpter temeritatẽ, vel ꝓpter cõtumaciã. in. l. accuſatorum. ff. ad ſenatuſ. turpil. nu. 11. fo. 188.
6 Iuramentum appoſitum ſuper contractu non impedit purgationem moræ. in. l. ſi inſulam. ff. de ver. oblig. nu. 20. fo. 33.
6 Iuramentum vnius ex reis debendi, quando alteri proſit? in. l. ex duobus. ff. de duo. re. conſtit. nu. 19. fo. 62.
Iuramentum in dubio videtur ſuper facto præſtitum. ibidem.
Iuramentum habet vim ſolutionis. ibidem.
6 Iuramentum delatum ab altero ex reis debendi, non nocet correo quantum ad actionem, quæ oritur ex iureiurando, ſed quantum ad interruptionẽ, ſic. in. l. ex duobus. ff. de duo. re. conſtit. nu. 20. fo. 62.
2 Iuramẽtũ põt deferri ſup omni re. ĩ. l. iuſiurãdũ. n. 1. ff. de iureiu. f. 36.
Iuramẽtũ cui deferẽ põt petere tp̃s ad deliberandum. ibi. nu. 2.
Iuramentum, de quo in hoc titulo, eſt iuramẽtum veritatis, non credulitatis. ibidem. nu. 3.
Iuramẽtum calũniæ hodie põt omitti, nõ remitti. ibi. §. q iuſiu. nu. 9.
Iuramẽtũ calũniæ remittiẽ parẽti & patro. ibi. §. hoc iuſiurãdũ. n. 11.
Iuramentum, quod rõne diuerſitatis perſonarũ põt in aliã formam deferri, quàm ſit delatũ. ibi. §. ait prætor. nu. 14.
8 Iuramẽtũ delatũ ꝑ vnũ ex correis, qñ proſit, vel noceat alijs. in authẽ. hoc ita. nu. 46. C. de duob. reis ſtipul. fo. 112.
Iuramẽtũ delatũ ꝑ vnũ ex reis debendi, qñ noceat correo. ibi. nu. 47.
Iuramẽtũ delatũ ab vno ex reis credẽdi, an noceat alteri. ibi. nu. 48.
2 Iuramentum patris ſuper obligatione, quando proſit filio. in. l. qui iuraſſe. §. ſi pater. nu. 1. ff. de iureiurando. fo. 30.
Iuramentũ, quòd tollat naturalẽ obligationem. ibi. nu. 6.
Iuramentum, quòd habeat vim nouationis. ibi. nu. 7.
Iuramentum, quòd habeat vim fictę ſolutiõnis. ibi. nu. 8.
2 Iuramẽtũ habeẽ ꝓ veritate. ĩ. l. ſed & ſi poſſeſſori. n. 4. ff. de iure. f. 27.
2 Iuramentũ omne habet vim litis conteſtationis. in. l. nam poſtea. §. ſi minor. nu. 9. ff. de iureiur. fo. 26.
2 Iuramentum in criminalibus, num deferẽdũ ſit. in. l. ait prætor. nu. 1. ff. de iureiuran. fol. 24.
Et quid in cã matrimoniali, & monachationis. ibidem. nu. 2. & 3.
Iuramentum calumniæ, quando excuſet ab expenſis. ibidem. nu. 4.
7 Iuramentũ calũnię, an & quando excuſet quem ab expenſis. in. l. properandum. §. ſiue autem. nu. 1. C. de iudi. fo. 111.
2 Iuramentum ex quibus cauſis licitè recuſari poteſt. in. l. manifeſtè. nu. 4. ff. de iureiurando. fo. 37.
Iuramẽtũ delatũ ſup re ſubiacẽte reſtitutiõi, ꝙ licitè recuſaẽ. ibi. n. 5.
Iuramentum delatum reo, qui ideo defendit, vt paret actionem de euictione, quòd reus poſsit recuſare. ibid. nu. 6.
7 Iuramentũ habet vim clauſulæ rato manente pacto. in. l. cũ proponas. nu. 2. C. de tranſact. fo. 62.
7 Iuramentum eſt triplex: & quando obligat: & de quo loquitur hæc authẽ. in authẽ. ſacrã. nu. 1. ſi aduer. vendi. fo. 96.
7 Iuramẽtũ calũniæ, excuſat à temeritate præſumpta calumniæ non à calumnia. in authen. gñaliter. nu. 3. C. de epiſ. & cler. fo. 29.
Et quis non ſolum condẽnatur in expẽſis propter calumniam, ſed etiam propter temeritatem. ibi. nu. 4.
7 Iuramentum teſtium, de conſenſu partium, quòd remittitur. in. l. iuriſiurandi. nu. 1. C. de teſti. fo. 150.
7 Iuramẽtũ calũniæ, qñ & qũo, poſsit ꝑ procuratorẽ pſtari. in authen. in iſto. §. finaũt. nu. 1. C. de iureiur. propter calum. dan. fol. 108.
7 Iuramentum, an præſtetur corporaliter. in authen. ſacramenta. nu. 7. C. ſi aduer. vendi. fo. 96.
7 Iuramentum calumniæ debet præſtari poſt lit. conteſt. in. l. cum &. iudices. nu. 3. C. de iureiur. propter calum. dan. fol. 106.
Iuramentum de calũnia quo iure fuerit introductum. ibid. nu. 9.
7 Iuramentum quando debeat præcedere taxationem expẽſarum. in authen. poſt iuſiurandum. nu. 1. C. de iudi. fo. 112.
7 Iuramẽtũ calũniæ eſt credulitãtis, non veritatis. in authen. in iſto. §. quod obſeruari. nu. 3. C. de iureiur. propter calũ. dã. fo. 107.
Iuramentum in litem non defertur tutori. ibi. nu. 7.
7 Iuramentum deferens, ſiue iuretur, ſiue non: non appellat. in. l. generaliter. §. ſed iuramento. nu. 1. C. de rebus credi. fo. 133.
Iuramentum cui defertur poteſt illud ex cã recuſare. ibi. nu. 2. & 5.
7 Iuramẽtũ defuncti, quòd ſit aliud à iuramento hęredis. in. l. gñaliter. nu. 2. C. de reb. credi. & iureiurañ. fo. 133.
7 Iuramentum deciſorium litis, quãdo retractetur ratiõe periurij. in. l. cã iureiuran. nu. 1. C. de reb. cred. & iureiuran. fo. 133.
Iuramentum veritatis, retractatur ratione periurij. ibi. nu. 2.
Et iuramentum purgationis. ibi. nu. 3.
7 Iuramẽtũ, an apponaẽ ĩ ipo cõtractu, vel poſtea qñcũq;: vel pri⁹, nihil refert. in authen. ſacrã. nu. 10. C. ſi aduerſus vendi. fo. 96.
Iuramentũ preſtitũ per minorẽ ſuper contractu inualido alia rõne quàm minoris ætatis, an validat contractum. ibidem. nu. 14.
Iuramẽtũ pſtitũ ꝑ minorẽ: an ĩpediat reſtitutionẽ in integrũ. ibi. n. 16.
Iuramẽtũ interpoſitũ ſup facto: extẽdiẽ ad oẽ ius, ꝙ deſcendit ex illo facto. ibi. nume. 17.
Iuramẽtum interpoſitum per metum non obligat. ibid. numero. 27.
6 Iuramẽtũ nõ cõfirmat cõtractum prohibitũ à lege, fauore publicę vtilitatis: ſecundariò ſi præcepit pſonę ne alienet, puta ꝙ mulier nõ alienet, vel ꝙ qs nõ emat. ĩ. l. ſi qs pro eo. ff. de fideiuſſo. et mãda. nu. 9. fo. 78.
Et faciẽs cõtra pceptũ legis factę ab habẽte authoritatẽ, peccat mortaliter. ibidem.
Et mulier q̃ primò iurauit ſe nõ alienare fundũ dotalẽ, poſtea alienauit: et iurauit de nõ veniẽdo cõtra, nõ obligatur. et alienatio ſecundò facta non valet. ibi.
Et fideiuſſio de dote cõſeruãda præſtita: nõ firmatur iuramẽto. ibid.
Renũciari nõ põt titu. ne fideiuſſ. do. dentur. ibi.
6 Iuramẽtũ ĩterpoſitũ ſup cõtractu ꝓhibito ĩ odiũ creditoris, ẽ ſeruãdũ licet cõtractũ non cõfirmet. in. l. ſi quis ꝓ eo. ff. de fideiuſſo. et mãda. nu. 10. fo. 78. et ibi. quis ſit effectus.
6 Iuramẽtũ nõ cõfirmat contractus: qui ſunt contra bonos mores. in. l. ſi quis pro. ff. de fideiuſſo. et mãda. nu. 6. fo. 78.
Et pactum futuræ ſucceſsionis non cõfirmatur iuramẽto. ibi.
Itẽ pactum, per quod aufertur libera teſtamẽto factio. ibi.
Itẽ pactum, per quod aufertur libertas matrimonij. ibi.
Itẽ cõtract⁹ dolo vel metu fact⁹ an cõfirmetur iuramẽto. ibid.
6 Iuramẽtũ nõ firmat cõtractũ reprobatũ, principaliter fauore publicę vtilitatis. in. l. ſi quis pro eo. ff. de fideiuſſo. et manda. nu. 7. fo. 78.
Et Vẽditio rerum affixarũ ædibus nõ firmatur iuramẽto. ibi.
Et Pactũ per ꝙ inſtantia prorogaẽ, nõ firmatur iuramẽto. ibi.
Et Statuto per ꝙ ſtatuitur, ꝙ ciuitas abundet hominib⁹, ꝙ q teneẽ reddere frumẽtũ, libereẽ dãdo pecuniã, renũtia. nõ pt ẽt cũ iuro. ibi.
8 Iurãdi de eſtimatio. rei cõtra violẽtos practica. ĩd. ſi quando. n. 2. C. vnde vi. fo. 97.
7 Iurandum eſſe ante ſentẽtiã, vel in ipſa ſentẽtia, vel modicum poſt in. l. gñaliter. nu. 1. & 4. C. de reb. credi. & iureiuran. fo. 133.
7 Iurans ſup facto, videẽ iurare ſup oĩ iure deſcẽdẽte ex eo. ĩ. l. rẽ maioris. nu. 11. C. de reſcin. ven. fo. 174.
7 Iurans per metum dare ſi ſoluit, quòd repetat. in. l. cum non ſolum. nu. 8. C. de his quæ vi. metuſue cã geſt. ſunt. fo. 89.
5 Iurans ſe non debere. x. ſi debet. x. an ſit periurus? in. l. ſi quis cum totum. ff. de excep. rei iudic. nu. 1. fo. 171.
5 Iurãs de veritate intelligiẽ iurare de vehemẽti opiniõe: nõ de veritate, quæ ſenſu pcipiẽ. in. l. q bona. §. ſi alieno. n. 18. ff. de dam. infect. fo. 32.
2 Iurans rem valere centũ, non eſt periurus ſi res valeat plus. in. l. cum furti. nu. 1. ff. de in lit. iurando. fo. 40.
Et an hęc lex intelligatur de iuramẽto in litem affectionis an vero veritatis. ibidem. numero. 21.
2 Iurãs dediſſe librũ pignori pro die, quòd nõ fatetur incepiſſe. in. l. ſi duo patroni. §. marcellus. nu. 1. ff. de iureiuran. fo. 28.
Iurans ſe cõueniſſe mecũ de pmutãdo librũ cũ meo, quòd ex iſto iuramẽto non poterit agere. ibi. nu. 2.
Iurans me emiſſe à te rem pro certo pretio, non expreſſa quantitate, quòd ex iuramẽto agere poſſum. ibidẽ. nu. 3.
2 Iuranti per machometũ quòd non ſit credendum. in. l. ait prætor. §. iurari. nu. 2. ff. de iureiuran. fo. 24.
Iurãti ꝑ capillos & ꝑ viſcera dei, quòd nõ ſit credẽdũ. ibi. nu. 3.
4 Iurare quando teneatur ille cuius dicto ex diſpoſitiõe teſtatoris vel partium ſtari debet. in. l. theopompus. numero. 7. ff. de dote præleg. fol. 77.

Index ſingularium materiarum.

5 Iurare tam de veritate, q̃ de contumacia quòd iterũ teneatur qs, ſi cã eſt mutata.in.l.ã bona.§.ſi quis ſtipula.nu.2.ff.de dã.infect.fo.31.

Itẽ iurari de calumnia an debeat in cã appellationis.ibi.nu.3.

Et an ſup actione cumulata iurari debeat de calũnia? remiſsi.ibi.n.4.

Iurare per mẽbra dei, quòd nõ liceat.in authẽ.vt non luxuriẽtur cõtra naturã.nu.1.fo.35.

Iurare ꝙ liceat, p deũ, et p eccleſiã, et per crucẽ, et alia.ibi.nu.6.

Iurãs etiã illicitè: tñ ex illo Iuramẽto obligatur.ibid.

4 Iurare an quis præſumatur in dubio, libertatis cauſa.in.l.vt iuſiurãdi.nu.3.ff.de operis libertorũ.fo.184.

2 Iurare in litem, an quis neceſſario cogatur? in.l.de periurio.nu.2.ff.de in litem iurando.fo.40.

2 Iurare nolle ẽ iuſta cã.in.l.eũ qui.nu.3.ff.de iureiurand.fo.31.

6 Iurare de calũnia nolens põt tñ appellare.in.l.creditor.§.j.ff.de appel.et rel.nu.1.fo.220.

7 Iurare nolẽs de calũnia, cadit ab actiõe p ſentẽtiã quæ fertur lite cõteſta.in auť.§.ꝙ ſi actor.n.1.&.3.C.de iu.iur. ꝓpter calũ.dãdo.f.108.

Itẽ iurãs de calũnia, qui habeť ꝓ cõfeſſo, ꝙ poſsit appellare. ibi.n.2.

2 Iurari in litẽ ob defuncti dolũ aduerſ⁹ hæredẽ, qñ cõtingit.in.l.actionibus.nu.21.&.25.ff.de in litẽ iurãdo.fo.39.

Iurari in litem, ob fardellũ depoſitũ, non reſtitutũ: aut reſtitutũ, ſed reſignatũ.ibi.nu.23.fo.40.

Et in hoc veritatis iuramẽto taxat, iudex prius, quã iureť.ibi.nu.24.

Iurari de calumnia quoties debeať in Iudicio? in.§.quia igitur.nu.1.in authẽ.de his qui ingre.ad appel.fo.28.

Iurari de calũnia, quòd debeat: etiã in cauſa appellationis.ibi.nu.8.

2 Iurare in litẽ in hac actione cõmodati ſicut in cæteris bonæfidei ĩ.l.ſed mihi.§.in hac actione.nu.2.ff.cõmodati.fol.78.

Iurari de calũnia, nũ ĩ cauſa appel.debeat? in auť.vt litig.iu.n.1.f.56.

5 Iurari in litẽ cõtra nõ cauentẽ in caſu huius legis, quòd nõ poſsit: ſed poteſt agi ad intereſſe actione in factũ ex edicto, ſi quis ius dicen.nõ obtẽ.vel officio iudicis.in.l.ſi pri⁹.n.22.ff.de noui operis nũtia. f.23.

2 Iurari hodiè debet per ſancta Dei euãgelia.in.l.qui p ſalutem.nu.2.ff.de iureiuran.fo.36.

5 Iurari in litẽ an poſsit cõtra hæredẽ tutoris.in.l.ſi ſine hærede. nu.2.ff.de admi.& pericu.tuto.fo.63.

2 Iurari ſuper iure qñ poſsit.in.l.creditore.nu.2.ff.de iureiurã.fo.37.

7 Iuratur de calũnia corã arbitris.in authẽ.principales.§.ſed quia veremur.nu.1.C.de iureiur.propter.calũ.dan.fo.108.

3 Iuratur in litem contra tutorẽ non edentem rationes.in.l.de oĩb⁹.§.officio.nu.4.ff.de tute.et ratio.fo.90.

7 Iuratur in litẽ ad aliud intereſſe extra ius in eximentem in ius vocatum calumnioſè in.l.ſed eximend.§.itẽ ſi quis.nu.2.ff.ne quis eum, qui in ius voc.fo.61.

3 Iuratur in litem in oĩ actione qua quis cõtemnit reſtituere ad iudicis p̃ceptũ.in.l.ſi cũ dos.§.ſabinus.nu.1.ff.rerũ amo.fo.37.

3 Iuratur in litẽ cõtra tutorẽ propter dolum verum, nõ propter præſumptũ et ex quibus cauſis cõtra hæredẽ tutoris: quomodo iuretur in litẽ? remiſsiuè ĩ.l.tutor q reper.n.21.ff.de admini.et peri.tut.f.60.

1 Iuratur in litem etiam quando agitur officio Iudicis.in.l.harũ.nu.4.ff.ſi ſerui.vend.fo.189.

2 Iurať hodie ſemel de calũnia in his quę emergunt poſt litẽ cõteſtatã.in.l.iuſiurãdũ.§.q iuſiurãdũ.nu.10.ff.de iureiurã.fo.36.

2 Iuratur in lit.actione bonæfidei, tota, qñ dolus ceſſat in nõ parẽdo iudici, quia fortè res vendita extat, ſecus in actionibus arbitrariꝭ.in.l.in actionibus.nu.16.ff.de iureiurando.fo.39.

2 Iuratur an litẽ non contra culpoſum ſed contra doloſum.ĩ.l.ſiue noſtrum.nu.1.ff.de in.liti.iurãdo.fo.38.

2 Iuraturus de calumnia põt petere tempus ad deliberãdum.in.l.iuſiurandum.nu.4.ff.de iureiuran.fo.36.

4 Iurauit quis dare centum, an cõpenſando liberetur? remiſsiue.ĩ.l.Iulianus.nu.6.ff.de conditio.et demon.fo.125.

6 Iure retentionis conſequitur quis, quod iure retentionis cõſeq non põt.in.l.ratis.ff.de incen.rui.naufr.nu.1.fo.137.

Iure canonico in materia præſcriptionũ, an vti poſſimus in foro ciuili: remiſsiuè.in authẽ.vt eccleſia Roma.gau.nu.5.fo.15.

5 Iure quo nã agatur, cõtra illum qui ædificat.ſ. vel.j.ita quod meum molendinum impedit.l.quominus.ff.de fluminib.nu.9.fo.150.

6 Iure canonico à ſententia lata in cauſa momentaneæ poſſeſsionis appellatur.in.l.ante ſententiam.ff.de. appel.recip.nu.10.fo.223.

3 Iuretur ne de futuro an ſtatutum inferiorũ quod fit in fraudẽ, appellationis ad ſuperiorẽ valeat.in.l.quæ ſub conditione.nu.1.&.2.ff.de condi.inſti.fo.160.

7 Iuretur ne de calũnia in criminalibus.in.l.in omnibus.nu.5.C.de iureiur.propter calũ.dan.fo.106.

Et in criminalibus, quando liceat ſe quocũq; modo redimere etiam per calumniã.ibi.nu.6.

5 Iuri præſcribendi, quando renuntiari poſsit per pactum.in.l.bono publico.nu.2.ff.de vſucapio. & vſurp.fo.96.

4 Iuri de futuro renũciatur pacto non repudiatione, ſi repudiatio fiat extra iudicium, ſecus ſi in iudicio vel præſente parte.in.l.homine.nu.4.ff.de optio.lega.fo.79.

5 Iuri canonico in concernẽtib⁹ peccatũ ſtãdũ eſt.in.l.naturaliter.nu.8.ff.de vſucap.& vſurpa.fo.100.

Iuri ſuo quãdo qs renũciare poſsit? in auť.vt ſine prohi.nu.9.fo.48.

8 Iuri offerendi an poſsit præſcri.ibi.in.l.cũ notiſsimi.nu.4.C.de preſcrip.xxx.vel.xl.an.fo.61.

5 Iuri de futuro ꝙ renũciari poſsit in iudicio, extra iudiciũ nõ.in.l.ſi ſub conditione.ff.de cura.bo.dan.nu.1.fo.142.

3 Iuri accreſcendi, et iuri adeũdi renũciari põt.de hoc latè p Maria.ſozinũ.ĩ.c.ſi deligẽti.de foro cõpe.in.l.q totã.n.2.ff.de acq.hęre.f.166.

7 Iuri canonico ſtandum, quatenus pertinet ad iuramenti rationem.in l.cũ te nõ ſolũ.nu.8.C.de his quæ vi metuſue cã fiũt.fo.89.

5 Iuris ignorãtia ꝙ p̃ſumať ex qualitate facti, et ex q̃litate pſonæ.in.l.non fatetur.ff.de confeſsis.nu.12.fo.131.

5 Iuris authoritate qui facit id, quod lex prohibet, non dicitur cõtra legẽ facere.in.l.cæſar.nu.8.ff.de pub.&.vectigal.fo.57.

Et quòd mens attẽdatur.ibidem.

6 Iuris communionẽ inter fructuarios eſſe, quem ſenſum habeat? in.l.ſi cũ duorũ.ff.de ſtipul.ſeruo.nu.1.fo.68.

8 Iuris quod eſt de aliquo, idẽ eſt de eius principio.in.l.nõ ideo min⁹.nu.1.C.de hære.inſti.& quæ perſo.hære.inſti.non poſ.fo.19.

6 Iuris ſui cõſeruãdi gratia ſi qd fiat, an referat per quem fiat? in.l.cum ſeruus.de verb.oblig.nu.5.fo.37.

2 Iuris ordo ne in reſpondendo peruertatur, cõgrua debet fieri reſpõſio.in.l.licet.§.ſi filiuſſa.nu.2.ff.de peculio.fo.87.

2 Iuris ignorãtia quãdo excuſet quo ad pœnã adulterij.in.l.auũculo: nu.4.ff.de condi.ſine cauſa.fo.67.

2 Iuris in cuius poſſeſsio.non eſt, qui illud aſſerit, quãdo probatio ipſi incũbat.in.l.circa.nu.1.ff.de nautic.fœnore.fo.150.

2 Iuris quod eſt de toto ad totũ, idẽ eſt de parte ad partem.in.l.qui ſine.nu.1.&.3.ff.de condi.ſine cauſa.fo.66.

8 Iuris idẽ videtur in malæfidei poſſeſſore, quod in fure.in.l. ancillæ.nu.4.C.de fur.& ſeruo.cor.fo.4.

6 Iuris ſtricti quæ ſunt, nõ recipiũt extenſionẽ.in.l.non quaſi.§.illud.ff.rem pupil.vel adoleſ.ſal.fo.nu.1.fo.106.

Adde ꝙ iſta no.et vide Are.ĩ.c.at ſi cle.§.de adul.co.iiij.ĩ fi.de iu.ibi.

5 Iuriũ habẽtiũ cauſam diſcõtinuã dicitur qs eſſe in quaſi poſſeſsione, ſi illo ãno vſus eſſet tẽpore ſufficiẽti.l.prætor ait.§.hoc interdicto.ff.de itine.actuq;.priu.nu.5.fo.159.

3 Iuriſconſulti debent humiliter loqui.in.l.herẽni⁹.nu.1.ff.de excuſa.tuto.fo.79.

5 Iuriſcõſulti fuerũt ante chriſtũ.in rubrica.n.3.ff.de no.ope.nũtia.f.2.

1 Iuriſcõſultus dicitur ius dicentis officiũ et nõ iudicis dicẽtis: quia ſibi ſic placuit in.l.iuſdicentis.nu.1.ff.de iuriſd.omniũ iudicũ.fol.47.

1 Iuriſdictio et dominiũ æquiparãtur.in.l.q furere.nu.1.ff.de ſtatu hominũ.fo.24.

5 Iuriſdictio alicuius caſtri quando petitur, an habeat locũ diſtinctio l.ſi poſt litẽ.ff.de excep. et periu.nu.2.fo.170.

1 Iuriſdictio delegata poteſt tripliciter cõſiderari.in.l.barbari⁹.ij.nu.5.ff.de offic.præto.fo.35.

5 Iuriſdictionem habẽtes in aliquo caſtro ſi diuidunt, vnus per aliũ videtur poſsidere.in.l.cũ conſtat.ff.de aqua quo.et.æſt.nu.1.fo.162.

1 Iuriſdictio eſt poteſtas de publico introducta.in.l.imperium.nu.2.ff.de iuriſ.om.iud.fo.49.

1 Iuriſdictio dicitur à ditio et iuriſ.ibidem.nu.3.

1 Iuriſdictio continet merũ et miſtũ imperiũ, correctionẽ modicã, et ſimplicẽ iuriſdictionem.ibidem.nu.4.

1 Iuriſdictio ſtrictè ſumpta eſt quæ officio mercẽnario expeditur priuatam vtilitatẽ reſpiciẽs.ibid.nu.23.

1 Iuriſdictio iudicis delegati quãdo poſsit prorogari de vna pſona ad alias pſonas.in.l.ſi ſe ſubijciãt.n.6.ff.nau.cau.ſtab.fo.152.

1 Iuriſdictio prorogať ĩ criminalibus in eũ qui aliâs habet iuriſditionẽ de illis cauſis.ibidem.nu.

1 Iuriſdictiò delegati principis poteſt prorogari de re ad rem et de tẽpore ad tempus.ibid.nu.11.

1 Iuriſdictio prorogatur etiã tacito conſenſu.ibid.nu.12.

1 Iuriſdictio cõtra feudatariũ eccľie Roma. p̃ſcribiť legitimo tẽpore licet cõtra eccleſiã Roma.nõ p̃ſcribať niſi ſpatio cẽtũ ãnorũ.in.l.cum ſponſus.§.in vectigalibus.nu.1.ff.de publi.fo.180.

Iuriſdictio ĩferioris deuoluitur ad ſuperiorẽ, ſi inferior negligit, vel denegat facere iuſtitiam.in auť.de quæſtore.nu.2.fo.36.

3 Iuriſdictionẽ habẽs in caſtro, ſi p vĩ dejcitur illã exercet. an eã pdat & dejciẽti q̃rať in.l.ſeqť.§.ſi viã.nu.6.ff.de vſucap. & vſurpa.f.99.

Adde, & vide Areti.in.c.poſt ceſsionẽ.in primo nota.de proba. qui dicit hoc dictũ Bar.ſingulare.

Et ad acquirẽdã iuriſditionẽ, differẽtia eſt inter iuriſdictionẽ cohærẽtem territorio, & non cohærentem.ibi.

1 Iuriſdictio Iudicis poteſt prorogari tanquam in arbitrium.in.l.ſi ſe ſubijciãt.nu.3.ff.de iudi.ſtab.fo.151.

Iuriſdictio an

1 Iurisdictio an præscribatur? remissiue. in. l. more maiorum. nu. 9. ff. de iurisd. omniu iudi. fo. 50.
1 Iurisdictio dicitur prorogari per litis cõtestationẽ & per oppositionem & exceptionẽ dilatoriarũ. in. l. si cõuenerit. n. 3. ff. de iurisd. om. iud. f. 53.
5 Iurisdictio peruenta in plures fratres, licet nõ possit diuidi: tamẽ eius administratio, seu exercitium diuidit. in. l. inter tutores. nu. 6. ff. de admi. & peri. tuto. fo. 64.
7 Iurisdictio cohæret territorio. in. l. cum scimus. n. 9. C. vbi & apud quẽ cogno. rerũ. fo. 101.
7 Iurisdictio in criminalibus potest prorogare. in. l. questiones. nu. 3. C. vbi de crimi. agi oportet. fo. 117.
Et licet prorogatur per ignorantiam. ibi. nu. 4.
7 Iurisdictio ordinaria recusatur propter miserabilitatem personarum. in l. si contra pupillos. nu. 1. C. quando nup. inter pup. & vendi. fo. 117.
7 Iurisdictio ex qua expeditur proposita actione per officiũ iudicis mercenarium actioni deseruiens. in. l. placet nobis, nu. 3. C. de peda. iudi. folio. 113.
Et quòd sit triplex iurisdictio. ibi. nu. 4.
1 Iurisdictio iudicis delegati reuocatur etiam post litẽ cõtesta. in. l. iudiciũ soluitur. nu. 1. ff. de iudicijs. fo. 157.
5 Iurisdictio apud plures insolidum, qualiter esse possit. l. in summa. ff. vti soletis. nu. 4. fo. 158.
5 Iurisdictio minoris iudicis, an cesset per superueniẽtiã maioris. in. l. dies cautioni. §. si tam vicinum. nu. 4. ff. de dãno infecto. fo. 29.
5 Iurisdictio remanet apud ordinariũ, eo delegante. in. l. j. nu. 1. ff. de dãno infecto. fo. 27.
1 Iurisdictio acquiritur ignoranti. in. l. cum furiosus. num. 2. ff. de iudicijs. folio. 156.
1 Iurisdictio quæ debetur personę, potest præscribi. in. l. si ego in. §. si de vsufructu. nu. 2. ff. de publ. fo. 180.
1 Iurisdictio est potestas de iure publico introducta, cum necessitate iurisdiscendi, & æquitatis statuendæ tanq̃ à persona publica. in. l. iusdicentis. nu. 3. ff. de iurisdi. omnium iudic. fo. 47.
1 Iurisdictio & officium iudicis qñ sunt idẽ, ibidem. nu. 9. fo. 48.
Iurisdictio an cohæreat territorio, & q̃ possit esse sine territorio & territoriũ sine iurisdictione. ibid. nu. 15. fo. 48.
1 Iurisdictione concessa delegato vel ordinario, qñ videantur cõcessa ea quę sunt maioris iurisdictiõis, quàm ea quę concessa sunt in alterius specie. in. l. cui iurisditio. nu. 3. ff. de iurisd. omnium iudi. fo. 48.
1 Iurisdictionẽ qui habet suo iure delegat, qui alieno iure non delegat, & & qualiter dicatur quis habere suo iure? in. l. more maiorũ. n. 2. & . 4. ff. de iurisd. omnium iudi. fo. 50.
1 Iurisdictionem delagatam quis concedit? ibidẽ. nu. 16. fo. 5.
1 Iurisdictionẽ iudicis vt in iudicẽ vel in arbitrum quẽ prorogasse quo modo intelligendum sit? in. l. si se subijciant. nu. 4. ff. de iudi. fo. 151.
1 Et ex hoc modo procedendi cognoscitur an quis processerit vt arbiter, vel vt arbitrator. ibid. nu. 5. fo. 152.
1 Iurisdictionem in castro habẽs si longo tẽpore processit per viã accusationis, non perdidit ius inquirendi. in. l. si vnus. nu. 1. ff. de serui. rustico. prædio. fo. 187.
1 Iurisdictionem ab inferiore à principe habẽs illã non põt exercere contra territorium. in. l. proconsul. num. 1. ff. de officio procõ. & leg. fo. 36.
5 Iurisdictionem habens, quam alteri concessit, & constituit se eius nomine possidere, videtur in illũ quasi possessionẽ trãsferre no. in. l. quod meo. nu. 7. ff. de acquiren. possessio. fo. 93.
2 Iurisdictionẽ si quis contendat probare ex vsu, non probabitur nisi circa ea circa quæ quis fuit vsus. in. l. cum. de in rem verso. nu. 11. ff. de vsur. foli. 149.
5 Iurisdictionem dicens sibi deberi, si pro eo est iudicatum, statim potest illam exercere, quando est actum cõtra illos, in quos se dicit habere iurisdictionem, secus si contra aliũ ageretur. in. l. nullos. §. qui. iudicati. nu. 9. ff. de re iudicata. fo. 119.
6 Iurisdictionem quisquis habet, potest bellũ indicere pro exercitio suę iurisdictiõis, & hoc sit licitum, nõ tñ est publicũ. in. l. hostes. ff. de capt. postli. reuers. nu. 11. fo. 231.
Capta in tali bello non efficiũtur capientiũ nec capti serui, nisi sup hoc esset aliqua lex vel statutum ab illo, qui bellũ indiceret. ibi.
6 Iurisdictionem exercens in vno articulo, totam exercere videtur. in. l. hostes. ff. de capti. & postli. reuer. nu. 4. fo. 235.
8 Iurisdictionem voluntariã, quæ cõcernunt iudicis, possunt in quolibet loco expediri. in. l. confessos. nu. 5. C. de confes. fo. 81.
Et quid in his quæ pertinent ad iurisdictionem cõtentiosam. ibi. nu. 6.
2 Iurisdictiones, præeminẽtiæ, honores, ius pcipiẽdi pedagia & iuspatronat' qñ possunt pignorari. i. l. si is q. §. iura pdiorũ. n. 2. ff. de pign. f. 138.
1 Iurisdictiõis grad' sunt sex. in. l. imperiũ. n. 24. ff. de iuris. om. iud. f. 49.
1 Iurisdictionis maioris est qñ vigore sentẽtiæ latę sup aliqua actiõe põt venire ad cruciationem corporis. & nõ delegatur. ibidem. nu. 25.
1 Iurisdictiõis magnę dicitur cã q̃ ascẽdit summã trecẽtorũ & delegat ppter absentiã & ppter multas occupationes. ibidem. nu. 26.
4 Ius accrescendi inter coniunctos re tantùm in vsufructu habet locũ post emolumentũ quæsitũ, ante verò habet locum ius decrescendi. in. l. recomuncti. nu. 21. ff. de leg. iij. fo. 64.
4 Ius accrescendi an habeat locum inter coniunctos re tãtùm. ibi. nu. 20.
4 Ius non decrescendi habet locum inter coniunctos re tantùm: in proprietate. ibidem. nu. 22.
4 Ius accrescendi quando habeat locum inter cõiunctos verbis tantùm. ibidem. nu. 23.
4 Ius non decrescendi quòd habeat locum inter coniunctos re & verbis. & quando ius accrescendi. ibidem. nu. 24.
4 Ius accrescendi quando habeat locum inter disiunctos. ibi. nu. 25.
4 Ius accrescendi quando & in quem successorem transeat. ibi. nu. 26.
4 Ius accrescendi accrescit portioni, & non personę. ibi. nu. 26.
4 Ius accrescendi quòd tolli possit per testatorem in testamento. ibidẽ. nu. 35. fo. 65.
4 Ius accrescendi quando habeat locum. ibi. nu. 40.
4 Ius accrescendi nõ habet locũ in legato facto pluribus ob causam non reiterabilem, vtputa alimentorum. ibi. nu. 42.
4 Ius accrescendi accrescit portioni, & non personæ, s. nu. 26. ibidem numero. 45. & . 48.
4 Ius accrescendi habet locum inter succedentes per edictum, si quis causa testa. ibi. nu. 46.
4 Ius non decrescendi q̃ habet locum, etiam quando quis venit de iure speciali indistinctè. ibi. nu. 47.
4 Ius accrescendi q̃ nõ habeat locum regulariter in portione quę deficit postq̃ fuit acquisita & quibus casibus locum habeat. ibi. nu. 49.
4 Ius accrescendi qualiter, & ad quid habeat locum. ibi. nu. 60.
4 Ius non decrescendi, quot modis operetur, vt portio deficiens accrescat collegatario vel cohæredi, cum onere vel sine. ibi. nu. 55.
4 Ius accrescendi an trahatur ad bona impuberis cui quis erat cõiunctus. ibidem. nu. 58.
4 Ius accrescendi quando habeat locum inter coniunctos coniunctione legali, in acquisitione ex testamento. nu. 59.
4 Ius accrescendi inter coniunctos coniũctione legali quomodo habeat locum in acquisitionibus ab intestato. ibi. nu. 61. fo. 65.
4 Ius accrescendi an habeat locum in dispositionibus inter viuos, inter coiunctos coniunctione hominis. ibidem. nu. 65. fo. 65.
4 Ius accrescendi inter coniunctos coniunctione legali in dispositione inter viuos, an habeat locum, & quando. ibidem. nu. 67. fo. 66.
4 Ius accrescendi quòd habeat locum in coniunctis coniunctione legali & hominis. ibidem. nu. 68.
4 Ius accrescendi quòd habeat locum in donatione causa mortis. ibid. nu. 69. fo. 68.
3 Ius adeundi hæreditatem dicitur tribus modis. in. l. is potest. nu. 3. ff. de acqui. hære. fo. 170.
3 Ius adeundi quod habet cõsanguineus, an sit aliquod ius vel aliqua res per se. ibidem. nu. 6. fo. 171.
3 Ius succedendi de iure canonico tollitur pacto cũ iuramento. ibi. nu. 7.
3 Ius succedendi liberorum est aliquod per se separatum à iure filiationis. ibi. numero. 8.
3 Ius succedendi ex testamento alicui viuenti, nõ est ius nec species à iure approbata. ibidem. nu. 9.
3 Ius adeundi respectu cetrę hæreditatis iam existentis quia mortuus est ille de cuius hæreditate agitur quando sit aliquod ius separatum per se, & quando dicatur ius adeundi, & quando ius deliberandi, & adeundi & deliberandi simul. ibi. nu. 12.
3 Ius adeundi hæreditatem est ius quærendi. ibid. nu. 14.
1 Ius accrescendi, habet locum in donatione causa mortis. in. l. cum hi. nu. 2. ff. de transact. fo. 95.
1 Ius implendi conditionem transit ad hæredes. in. l. diem proferre. §. si hæredis. nu. 1. ff. de recep. arb. fo. 148.
3 Ius principis in translatione domicilij excusat à tutela. in. l. idem vlpianus. §. sunt & alij. nu. 5. ff. de excu. tuto. fo. 83.
6 Ius omne quod habet, vel hr̃e sperat quid significat & intellige scilicet de præsenti. in. l. si vxor. §. j. nu. 1. ff. ad le. iul. de adul. & stupro. f. 171.
6 Ius substitutionis pupillaris q̃ videatur remissum per diuisionem, licet in diuisione sint verba generalia, remisit vnus alteri omne ius, &c. in. l. qui Romę pecuniam. §. duo fratres. ff. de ver. obl. nu. 20. fol. 47.
8 Ius eligendi competens alicui quando perdatur anno. in. l. si duobus. §. sed & si quis. nu. 3. C. communia de leg. fo. 47.
8 Ius accrescendi locum in donatione causa mortis, habet. in. l. j. §. hęc autem omnia. nu. 1. C. de cadu. tol. fo. 52.
8 Ius adeundi, quando finiatur anno, quomodo transmittitur. in. l. cum antiquioribus. nu. 2. C. de iur. deli. fo. 31.
Et quomodo scribatur practica aditionis ex virtute iuris deliberandi. ibi. nu. 2. fo. eo.
Ius deliberandi, vt inducatur, sufficit scientia patris pro filio, pupillis non habentibus tutorem, & tutoris pro pupillo. ibi. nu. 3.
6 Ius fideicommissi futuri, an intelligatur remissum, si in diuisione vnus

remittit omne ius præsenes siuefuturũ ab intestato,vel testamento iure fideicommissi substitutionis cuiusqꝫ.in.l.qui Romæ pecuniam .§.duo fratres.ff.de ver.ob.nu.18.fo.47.

6 Ius in re ꝑ indiuiso,an diuisione facta remaneat ius ĩ eo qd' debitori,p diuiso obuenitꝰ.i.l.q Romæ pecuniã.§.duo fratres.ff.de ver.n.23.f.47.

8 Ius propria aut horitate ingrediendi an possit exerceri cõtra vniuersalẽ successorẽ in.l.creditoris.la.ij.nu.21.C.de pigno.fo.101.

Et an contra singularem successorẽ,& an sine iudice dicatur debitum liquidũ sicut contra eũ,erat contra principalem.ibi.nu.22.&.24.

Ius qñ exequẽdi istud imploratur à iudice,cõtra singularem successorẽ,an debeat fieri nouus processus.ibi.23.

Et an possit adhiberi remediũ,quòd indistinctè contra successorẽ habẽ tẽ cãm à debitore possit exerceritalis conuentio.ibi.n.25.fo.102.

8 Ius accrescẽdi.ad hoc,vt habeat locũ oportet quod testamentum sit iure factũ in.l.testamento.nu.1.C.de impube.& ali.substi.fo.22.

Ius accrescendi requirit,quòd multi sint instituti.ibi.nu.2.

Ius accrescendi operatur,quòd accrescit in multis & qñ.ibi.n.4.

Ius accrescendi vno iure,& habere alio,& quis possit.ibi.nu.5.

6 Ius accrescendi non habet locum in cõtractibus,& in quibus?in.l.si mihi & titio.ff.de verb.obliga.nu.1.fo.39.

6 Ius accrescendiquòd habeat locũ in donatiõibus causa mortis.in.l.si mihi & titio.ff.de ver.oblig.nu.2.fo.39.

Idem in mortis causa capione.ibidem.&.nu.3.

8 Ius accrescendi inter eos qui insunt in primo gradu,excludit eos q sunt in sequẽti gradu,& nõ patitur eos venire ad portionẽ deficiẽtiũ.in.l.j.nu.4.C.qñ nõ pet. par. petẽ.accres.fo.9.

8 Ius accrescendi habet locũ,etiã si ille cui accrescit,sit defunctus.in.l.j.§.is ita,nu.2.C.de cadu.tol.fo.52.

8 Ius de futuro non põt deduci in iudiciũ.& si ius est de præsenti,habens dependentiã de futuro,venit in iudicio,qñ actori nil põt imputari:in.l.j.nu.j.&.2.C.de sen.quæ sine cer.quãti.fo.72.

Et qd si ius est de præsenti propter interesse,quod speratur .ibidẽ.n.3.

Et quid si aliquod ius de præsenti speratur in futuro.ibi.nu.4.

1 Ius publicum naturale pacto tolli nõ poteist.n.l.ius publicũ.nu.1.ff.de pactis.fo.90.

1 Ius publicũ positiuũ dans fomam actui,pacto contrahẽtiũ tolli nõ potest.ibidem.nu.2.

Ius publicũ disponens circa effectum actus respiscientis principaliter vtilitatẽ publi.pacto partiũ nõ mutatur.ibid.nu.3.

Si continet priuatã vtilitatẽ & cõtinet fauorẽ renunciantis,ei potest renuntiari.ibidem.

5 Ius præoccupationis aquæ molendino detracto,quãto tpe pardat ? ibi quod ius ducendi aquam ex flumine nauigabili perditur spatio decẽ.aut.xx.an.&vide.nu.29.l.quo minus.ff.de flumi.nu.26.fo.150.

5 Ius ducendi aquam,quod cõpetit per modũ cuiusdã facultatis putã,de flumine non nauigabili nõ perditur per mille annos.ibid.nu.27.

5 Iuri eundi per viã publicã nõ præscribitur.ibi.

5 Ius ducendi aquã per fundũ vicini,perditurij spatio.x.vel. xx. anno .p fundum meum,fundo amisso,ibid.nu.28.

Ius quod seruatur in separatis,seruatur etiam in permistis.in.§.& quia.nu.2.in authen.de.nup.fo.22.

Ius patronatus,ex datione libertatis,nõ perditur.in authen.vt liber.de cetero.nu.3.fo.35.

Ius remouendi competit illi cui competit ius confirmandi.in.§.iurisiurandum.nu.2.in authen.de defenso.ciuita.fo.16.

2 Iuspatronatus serui empti per euictionem amittens,quòd habeat actionem ex empto.in.l.titius.nu.1.ff.de actio.emp.fo.126.

3 Ius gẽtiũ duplex, & caditĩ seruũ.in.l.neqꝫ em.n.2.ff.de mili.test.f.163.

Ius electo,quòd nõ quæratꝰ ex electione sola,nisi in magnis dignitatibꝰ in auth en.de administra.nu.5.fo.46.

1 Ius iniquũ põt obtineri vel ꝑ sentẽtiã vel impetrãdo rescriptũ.vel,priuilegiũ,vel statuẽdo ĩ.l.hoc edictũ.§.si qs apud.n.2.ff.ꝙ qsqꝫ iur.fo.54.

3 Ius cõsolidationis filiæ an perimatꝰ per exactionẽ dotis factã à patre.in l.si maritus.nu.11.ff.sol.mat.fo.24.

Ius speciale facilius tollitur,quàm ius cõmune.in.§.quia vero . nu. .in auth.de non alie.aut permu.fo.13.

4 Ius accrescendi in legatis,non habet locũ in cõiũctis cũiũctione legali.in.l.si duobus.§.si titio.ff.nu.1.ff.de lega.1.fo.8.

3 Ius facilis distinguitur quã tollatur in totũ.in.l.si cõstante.nu.40.ff.solu.mat.fo.19.

3 Ius diuinum per ius humanũ distinguitꝰ.nõ aũt tollitur.ibi dem.nu.41.

1 Ius ex sententia in reali an trãferatur in eũ qui obtinuit & ius nõ habebat.in.l.sicuti.§.sed si quæratur.nu.5.ff.si serui.vendi.fo.189.

4 Ius superueniens testari non prodest legatario.in.l.seruũ filij.nu.2.ff.de legat.1.fo.14.

4 Ius collationis an ad hæredem transmittatur.in.l.hic titulus.§.ibid.nu.1.ff.de colla.bono.fo.17.

4 Ius eligendi circa res durat anno.circa personas debet statim eligere.in l.cũ quidã.nu.8.ff.de lega.2.fo.33.

Ius disponẽs,& ꝙ seruatꝰ ĩ patre trãseũte ad secũdã vota habet etiam locũ in matre,tã ratione nutri dotis,quã donationis ante nuptias.in.§.cũ igitur.nu.3.in authen.de non eligen.secun.nuben.fo.7.

4 Ius habẽs in re,videtur in dubio legare rem,respectu iuris quod habet licet finiatur morte .in.l.sticho.nu.1.ff.de vsufr.lega.fo.73.

Ius quod seruatꝰ in rebus separatis,matre trãseũte ad secũda vota,idẽ seruatur in pmistis.ĩ.§.aliud verò.n.7.in autꝰ.de nõ eligẽ.secũdo nub.f.7.

3 Ius Galli appellatur ius antiquũ.in.l. Gallus.§.si eius.nu.5.ff.de libe.& posthu.fo.112.

Ius absenti quòd queratur ex stipulatione officialium.in authen.de ex cu.& his qui.nu.5.fo.46.

4 Ius deliberãdi vt trãsmittatꝰ,requiritꝰ quòd decedẽs sciat hereditatẽ sibi delatã & quod nõ trãsiuerit annus.ĩ.l.qm duos.n.7.ff.de reb.cre.f.105.

4 Ius deliberãdi vt trãsmittatꝰ quod oporteat trãsmutãtẽ scire.ibi.nu.12.

4 Ius deliberandi transmissum ad plures heredes si ab vno repudiatur accrescit.ibi.nu.14.

4 Ius accrescẽdi nõ datꝰ ei qui admittitꝰ ad legatũ de iure spãli contra voluntatem defuncti.in.l.mulieri.nu.1.ff.de condi.& demõ.fo.128.

4 Ius accrescẽdi quod habeat locũ ĩter plures veniẽtes ꝑ cõtrata.ibi.n.3.

4 Et sic inter succedẽtes in hæreditate contra voluntatẽ defuncti,habet locum ius accrescendi.ibi.nu.eo.

1 Ius accrescendi quomodo habeat locum inter coniunctos coniunctione legali.in.l.pater filium.nu.15.ff.de inoffi.test.fo.163.

1 Ius accrescendi non habet locum inter eos qui vocantur diuerso iure ex diuersis dispositionibus.ibidem.nu.17.

3 Ius accrescendi nõ est personæ sed portionis.in.l.qui totam.nu.2.ff.de acquiren.hære.fo.166.

Ius pręsentandi in ecclesia,spectat ad patronũ,& confirmãdi ad episcopum.in.§.si quis oratorij.nu.1.in authen.de sanctis.episcopis.fo.61.

5 Ius accrescendi hæreditate adita non restat,quando qui adiuit,restituitur.in.l.ex contractu.ff.de re iud.nu.3.fo.128.

Ius exequendi sententiam,an transeat contra singularem successorem? remissiuè.ibi.nu.6.

5 Ius sibi quenquam dicere,æquum non est.l.hoc interdictum.ff.quorum legatorum.nu.1.fo.146.

5 Ius percipiendi pedagium,ꝙ non possit pluribus insolidum competere.& nu.6.l.in summa.ff.vti possidetis.nu.5.fo.158.

5 Ius sibi dicere authoritate quando liceat.in.l.si alius.§.j.ff.quod vi,aut clam.nu.1.fo.164.

5 Ius ducendi aquam ad suum molendinum qui habet,an illud perdat alueo mutato.in.l.hoc iure.§.j.ff.de aqua quo.& æsti.nu.1.fo.162.

5 Ius reale in personam quid si aliquis habet aliquod,propter quod cõpetat actio in rem potest intentare interdicto,de illa persona exhibenda,vel ducenda.in.l.imò magis.ff.de lib. exhib.nu.1.fo.167.

Et dominus qui agit de ascriptitio exhibendo,& vasallo , & abbas de monacho,tutor de pupillo.ibi.

4 Ius accrescendi,ꝙ habeat locum inter duos reos quibus liberatio est relicta.in.l.si is qui duos.nu.1.ff.de libe.lega.fo.101.

5 Ius ingrediendi propria authoritate in fundum,quod habet creditor,cedi potest.in.l.j.§.vsufructuarius aũt.nu.2.ff.de no.oper.nũ.fo.8.

3 Ius naturale relatum ad rationem,vel ad hominem,semper intelligitur pro iuregentium.in.l.j.nu.5.ff.de acqui.pos.fo.80.

5 Ius superueniens authori meo,quando confirmet ius meum.in.l. cum vir.nu.10.ff.de vsufruct.fo.111.

5 Ius dñi transfertur ad fructuariũ interponẽdo primũ decretũ.& secũdum.de cuius forma remissiuè.in.l.§.quis.num.6.ff.de dã.infec.fo.31.

5 Ius an acquiratꝰ electo ex electione.in.l.absenti.nu.3.ff.de dona.fo.63.

6 Ius regulariter fingit in his quæ sunt facti.in.l.j.§.si vir vxori.nu.2.ff.de acquir.pos.fo.82.

5 Ius offerẽdi,an præscribatꝰ spacio.xxx.ann.in.l.finita.§. iulianus.nu.34.ff.de dam.infecto.fo.35.

3 Ius ad rem habens.quando petere possit cautionem.in.l.damni.§.emptor predij.nu.2.ff.de dam.infect.fo.40.

5 Ius dñij vtilis habens,põt destruere propria authoritate opus factũ à ciuiliter possidẽte.in.l.j.§.nũtiatio.nu.9.ff.de operis noui nuntia.fo.5.

5 Ius accrescendi,an habeat locum in donatione causa mortis.in.l.illud nu.1.ff.de mor.cau.dona.fo.74.

5 Ius ĩ re hñs,qñ debeat satisdare ꝑ dãno.ĩ.l.dãni.n.2.ff.de dã.ĩfect.f.43.

5 Ius idẽ est de principio numeri,quod est de ipso numero.in.l.si quis ante.nu.2.ff.de acquir.pos.fo.87.

3 Ius substitutionis pupillaris etiã hæreditate adita nõ trãsmittitꝰ ad hæredes.in.l.qui patri hæres.nu.1.ff.de acqui.hære.fo.178.

3 Ius accrescendi simplex,non habet locum in diuersis hæreditatibus,sed quando est vnitũ cũ pupillari substitutione.sic.ibid.nu.2.

3 Ius accrescendi vnitum cum pupillari substitutione quod habeat locũ etiam post aditam hæreditatem.ibi.nu.3.

3 Ius substitutionis prefertur iuri accrescendi.ibi.nu.eo.

3 Ius dicẽti nullum an sit iudicium per se separatum à petitione hæreditatis in.l.filio præterito.nu.2. ff.de iniust.rup.test.fo.117.

3 Ius dicendi nullum testm̃ qualiter practicatur.ibi.nu.24.fo.119.

3 Ius tribuitꝰ ex sola electiõe.ĩ.l.sed & reprobari.n.8.ff.de excu.tut.f.82.

3 Ius consuetudinarium licet in scriptis redigatur consuetudinariũ dicitur.in.l.moribus.nu.2.ff.de vulga.& pupil.sub.fo.139.

Ius

1 Ius vsusfructus quasi posſidetur respectu domini,nõ quo ad extraneũ. in.l.ait prætor.§.is aut.nu.1.ff.quib.ex cau.ma.fo.143.

3 Ius substitutionis cohęret personæ non portioni.& nõ trãsmitttitur ad hæredẽ in.l.si totã.nu.2.ff.de acqui.hære.fo.180.

3 Ius accrescendi,respicit rem nõ personã.& transit ad hæredes.ibid.n.e.

7 Ius oritur ex facto.in.l.res in iudiciũ.nu.4.C.de litis cõtest.fo.114.

7 Ius implẽdi cõditionẽ in contractu,an transeat ad hæredes.in.l.si fundum.nu.3.C.de pact.inter empt.& ven.fo.175.

5 Ius detentionis,retinetur animo.in.l.si finita.§.si quis metus.nu.2.ff. de damno infecto.fo.39.

5 Ius redimendi rem,quæ incidit in cõmissum,trãsit ad hæredẽ:in.l.cõmissa.nu.3.ff.de publica.& victigal.fo.56.

4 Ius accrescẽdi nõ habet locũ inter filias institutas in cẽtũ pro qualibet. in.l.huiusmodi.§.quibus ita.nu.2.ff.de lega.1.fo.23.

1 Ius accrescẽdi quod habeat locũ in vsufructu cõstituto inter viuos.in.l. quoties.§.interdũ.nu.1.ff.de vsuf. accre.f.181.

4 Ius implendi conditionẽ,an transeat ad hæredẽ?in.l.prætor.nu.1.ff. de colla.bono.fo.173.

1 Ius superueniens authori meo quòd prosit mihi,non tñ vt dominiũ mihi quæratᷣ plenè.in.l.qui restituere.nu.3.ff.de rei vend.fo.178.

1 Ius reale si iudicio pendente perditur iudex dat sentẽtiã vt illud ius de nouo constituatur:sicut si personale ageretur.in.l.sicuti.§.sed si quęratᷣ. nu.2.ff.si ser.ven.fo.189.

1 Ius priuatum à iure naturali qualiter discrepat?in.l.iuri operã.§.hui⁹ studij.nu.4.ff.de iust.& iure.fo.5.

1 Ius vniuersitatis cõseruatur in vno solo.in.l.sicut.§.in decurionibus.nu. 1.ff.quod cuiusq; vni.no.fo.113.

1 Ius publicum qualiter consistat in sacris.in.l.iuri operã.§.huius studij. nu.2.ff.de iustitia & iure.fo.5.

1 Ius accrescendi non habet locum in seruitutibus:sed ius decrescendi sic. in.l.aquam.nu.1.ff.si serui.vendi.fo.191.

3 Ius futurum nõ potest tolli per sententiam,sed per pactũ vel aliud actũ sic.in.l.quãuis.nu.6.ff.solu.ma.fo.14.

3 Ius dandi tutorẽ ꝙ cõpetat quibus specialiter mãdatur.in.l.siue procõsul.nu.3.ff.de tuto.& cura. da.ab his.fo.54.

2 Ius retẽtionis,quòd durat,etiã si principale debitum sit sublatũ. in.l.j. §.cũ prædiũ.nu.6.ff.de pigno.fo.137.

Ius optimũ dicitur habere,qui habet actionem.in.l.Si decurionũ.n.10. C.qñ & quib.quar.pars.debe.lib.10.fo.23.

Ius bonum,qui habet exceptionem.ibid.

Ius melius qui habet exceptionem,& iudicium.ibid.

4 Ius alimentorũ vel ius vsusfructus non potest in alium venditione trãsferri,in.l.cum Titio.nu.2.ff.ad legem.falcidiam.fo.137.

1 Ius gentium habet duas partes.in.l.ex hoc iure.nu.10.ff,de insti.& iure.fo.7.

4 Ius eligengi seu arbitrandi,etiã cõpetens iure suo nõ transit ad hęredes. in.l.illud aut illud.nu.1.ff.de optio.lega.fo.79.

4 Ius legitimarum hæreditatũ cõseruatur,qñ inter filios testator substituit vltimò morienti.in.l.qui duos.n.4.ff.de rebus dubijs.fo.105.

5 Ius agendi,vt excipiendi,qñ transeat?remisſiuè.in.l.fluminũ.§.adijcitᷣ. nu.2.ff.de dã.infecto.fo.42.

4 Ius seruitutis qñ dicatᷣ esse in fundo.in.l.meuius.§.fundo.nu.7.ff. de lega.2.fo.40.

4 Ius accrescẽdi an habeat locum in contractibus?in.l.plautius seruo.nu. 1.ff.ad legem falci.fo.137.

1 Iuris ignorantia qñ & quomodo excuset à fructibus?in.l.sed & si lege. §.scire.nu.5.ff.de peti.hære.fo.168.

1 Ius declarandi intentionem ambiguam non egreditur personam nec transit ab hæredem.in.l.idẽ põponius.§.si plures.num.1.ff.de rei vend. folio.172.

1 Ius reale seruitutis ex concesſione facta in vltima voluntate:acquiritur etiã ignoranti.in.l.si partẽ.nu.2.ff.si ser.vend.fo.91.

4 Ius eligẽdi non perditur per deportationem.in.l.cũ pater filios.§.hæreditatem.nu.1.ff.de lega.ij.fo.44.

4 Ius implendi cõditionem,an transeat ad hæredes:& tam in vltima voluntate,quã in cõtractibus,in.l.cui fundus.nu.5.ff.de conditio.& demõstra.fo.126.

1 Ius in stipulationibus & factum in pactis quomodo dicatur versari.in l.si vnus.§.pactus ne peteret.nu.17.&.22.ff.de pactis.fo.87.

4 Ius accrescendi non habet locum in contractibus.in.l.si quando quis. nu.2.ff.de lega.1.fo.26.

6 Ius æquale qñ habent duo,an præuentioni sit locus?in.l.si maritus.ff. ad leg.iuli.de adul.& stup.nu.1.fo.171.

6 Ius fideicommisſi,quando dicatur remissum,si in diuisiõe dicatur,remisit vnus alteri omne ius quod habet,vel habere sperat in dictis reb⁹?distinguit. in.l.qui Romæ pecuniam.§.duo fratres.ff.de verbo.obliga. nu.19.fo.47.

6 Ius accusandi criminaliter ex delicto priuato,an transeat ad hæredes.in l.ciuilis.§.j.ff.de priua.delict.nu.4.fo.118.

6 Ius implendi conditionem inter viuos,an transeat ad hæredes.in.l.si decem cum petiero.ff.de verb.oblig.nu.5.fo.21.

6 Ius declarãdi transit ad hæredem.quando stipulatori declaratio potest prodesse,& ipsi reo nocere.in.l.inter stipulantẽ.§.si stichum stipulatus.ff.de ver.obli.nu.5.fo.32.

7 Ius idem quando sit in extraneo,& in fisco.in.l.senatuscon.nu.1.C. de peti.hære.fo.124.

6 Ius accrescendi habet locũ in cõtractib⁹ inter viuos,in cõiunctione legali.& remittit ĩ.l.si seru⁹ cõis.§.ĩterdũ etiã si neq;.ff.de sti.seruo.f.66. L.si mihi & Titio.§.de ver.obli.loquitᷣ in cõiũctis cõiũctiõe hoĩs.ibi.

2 Ius pedagium exigendi,ꝙ locari posſit.in.l.locare.nu.1.ff.de locato & conducto.fo.132.

6 Ius declarandi quod est ambiguum,non transit ad hæredes.in.l.inter stipulantem.§.si stichum stipulatus.ff.de ver.oblig.nu.3.fo.32.

7 Ius agendi ad supplementum legitimæ,finitur quinquennio.in.l.si quis filiæ.nu.3.C.de inoffi.testa.fo.122.

7 Ius diuinum duobus modis soluitur.in.l.vt inter diuinum.nu.7.C.de sacrosan.eccle.fo.27.

Ius publicum multis modis accipitur.ibi.nu.8.

2 Ius reale constitutum ab vno socio pro parte indiuisa,facta diuisione remanet in eodem statu quo primò remanet.secus in iure personali.in l.creditor.§.post diuisionẽ.nu.3.ff.qui pot. in pign.habeantᷣ.fol.141.

2 Ius accrescendi,ꝙ non habeat locũ in portione quæ nõ deficit ipso iure,sed ope exceptionis.in.l.si duo patroni.nu.1.ff.de iureiur.fo.27.

2 Ius gentium duplex,& qualiter intelligatur,ꝙ seruus quo ad ius ciuile pro nihilo reputetur.in.l.si id quod.nu.2.ff.de cõdi.indebi.fo.65.

7 Ius sibi dicere,quod quis posſit,quando non potest esse sibi consultũ supioris authoritate.in.l.null⁹ tãq;.nu.1.C.de iudęis & cęlicolis.fo.31.

7 Ius quod nõ competit,nec re,nec spe,non potest cum pacto remitti. in.l.conditionis.nu.4.C.de pact.fo.49.

2 Ius vsusfructus,licet non posſit vendi:venditur tamen commoditas.in l.si is qui.§.vsusfructus.nu.2.ff.de pigno.fo.138.

2 Ius patronatus quando sit æstimabile.in.l.naturalis.§.si ergo.nu.3.ff. de præscript.verbis.fo.136.

2 Ius datur ad repetendum illud,quod est datum,vel eius æstimatio.in l.si dominus.nu.2.ff.de prescript.verbis.fo.136.

3 Ius adeundi illud dicitᷣ quod est separatum ab ipsa aditione.in.l.quod si dubitetur.nu.1.ff.de acqui.hære.fo.175.

Ius occupandi bona vacantia,potest per superiorẽ concedi.in.l.quisquis.nu.12.C.de petitio.bon.subla.lib.10.fo.11.

5 Ius directũ in rebus sacris,quòd transeat in vniuersalem successorem, in singularem ius ciuile.in.l.quædam.nu.2.ff.de acqui.rerum do.f.80.

Ius accrescendi,an habeat locum in dispositionibus inter viuos,& ante emolumentum quæsitum.in.l.iubemus.nu.2.C.si libera.impe.so. sine hære.decef.lib.10.fo.12.

2 Ius actoris si perit etiam lite contestata iudicio pendente, reus absoluitur.in.l.si seruus.nu.2.ff.de condi.furti.fo.68.

2 Ius intentatum quando superuenit pendente iudicio ex causa de præterito,qñ sequatur condemnatio.l.si rem alienam.§.qui ante.nu.1.ff.de pigno.actio.fo.75.

2 Ius agendi quando ex.l.competit,vtrum sit actio vel officium iudicis? in.l.j.nu.6.ff.de condi.ex lege.fo.70.

4 Ius accrescendi iuductum est per.l.xij.tabu.in.l.celsus.§.quod alicuius.nu.1.ff.de leg.ij.fo.33.

5 Ius in re habens,non soluens,statim non expellitur,sed in priuato expectatur triennium:in ecclesiæ emphyteuta,biennium.in.l.vectigalia. §.nondum solutis.nu.2.ff.de publi.& vectigal.fo.54.

2 Ius superueniens authori nostro,quòd nobis prosit.in.l.rem alienam. nu.1.ff.de pign.actio.fo.89.

5 Ius agendi,an transeat contra singularem successorem.in.l.si tertius. §.si quis prius.nu.7.ff.de aqua plu.arcenda.fo.48.

Ius excipiendi,quando transeat ad singularem successorem.ibi.nu.6.

Et an ius excipiendi transeat contra singularem successorem.ibi.n.7.

Ius eligendi habens,illud non perdit si stetit per centum annos,quod non eligit,quia non expediebat.in.l.in filijs.n.1,C.de decurionib.& eorum filijs.lib.10.fo.20.

5 Ius quid sit?remisſiuè.in.l.cæsar.nu.2.ff.de publicanis & vectigalibus. folio.57.

Ius publicum dicitur,quod omnibus patet,& quod ad bursam cõmunem pertinet.in rub.de iure fisci.nu.2.lib.10.fo.2.

1 Ius omne potest.l.xij.tab.dicitur in nomi.in.l.veluti.nu.4.ff.de peti.hære.fo.165.

6 Ius accusandi in priuatis delictis nõ trãsit ad hęredẽ vt hæredẽ,sed hęres ꝓ suo ĩteresse bñ poterit.ĩ.l.si qs actiões.ff.de priua.deli.n.8.f.119.

7 Ius scriptum præfertur æquitati non scriptæ,& solus princeps potest aliud statuere.in.l.inter æquitatem.nu.1.C.de legi.& consti.fo.32.

Et in quo differant ius scriptum & æquitas.ibi.nu.13.

2 Ius excipiendi,quòd transeat ad singularem successorem,remisſiuè tamen.in.l.ait prætor.nu.2.ff.de iureiur.fo.25.

5 Ius intrãdi possessionem post decretũ interpositum durat biẽnio.in.l.si quis metu.nu.5.ff.de dam.infecto.fo.59.

6 Ius postliminij ꝙ habeat locũ inter partes,quæ sunt in ciuitate.in.l.si quis ingenuã.§.vlti.ff.de cap.& postli.reuer.nu.3.fo.235.

6 Ius fideicommissi conditionalis quòd non videatur remissum per diuisionem factã inter fratres,cum clausula,nihil contra diuisionem factu ros.in.l.qui Romæ pecuniã.§.duo fratres.ff.de verb.obl.nu.11.fo.47.

7 Ius non scriptum debet allegari,& probari: secus est in iure scripto.in l.præscriptione.nu.12.C.si contra ius vel vtil.pub.fo.40.

6 Ius feudi an dicatur diuiduum vel indiuiduũ?remissiuè,in.l.stipulationes non diuiduntur.ff.de ver.ob.nu.29.fo.26.

2 Ius pignoris quare non vsucapitur triennio,sed maiori tempore præscribit̃ & ipsa res pignorata sic.in.l.j.§.cũ prædiũ.nu.2.ff.de pig.f.37.

6 Ius dependẽs ex testamento,non facile tollitur.in.l.qui romæ pecuniã,§.duo fratres.ff.de ver.oblig.

2 Iuspatronatus,quòd transeat vniuersitate vendita,in.l.hanc legem.nu.1.ff.de contrahen.emp.fo.117.

4 Iuspatronatus licet sit indiuiduũ,tñ quo ad alimenta est diuiduũ.in.l.quintus.nu.2.ff.de auro & argẽ.lega.fo.94.

2 Iusiurandum est inductum ad lites finiendas.in.l.maximũ.n.1.ff.de iureiurãdo.fo.24.

2 Iusiurandũ qñ remittitur absenti,fit notificatio per nuncium vel per epistolam.in.l.labeo etiam.nu.2.ff.de iureiuran.fo.37.

Iusiurandũ conuẽtionale,est quod ex coniũctione litigantium præstat̃ in.l.maximũ.nu.2.ff.de iureiuran.fo.24.

Iussio facta iudici,an expiret morte iudicis?in.§.& hoc vero.nu.1.&.4.in authẽ.vt nulli iudi.lic.fo.58.

Iussio principis sine scriptis valet.in auť.in medi.lit.nõ.fi.nu.2.fo.50.

Iussio principis emanans sine scriptis,valet.in.§.omnẽ verò.nu.4.&.14.in authen.de legit.& deci.fo.50.

Iussio principis emanãs sine scriptis,nõ valet,in.§.quæ vero.u.2.in authen.de litig.iu.fo.56.

7 Iussus iudicis omnis,dicitur sententia interlocutoria.in.l.cum clericis.nu.1.C.de episco.& cle.fo.29.

3 Iussus in aditione hæreditatis quare debet præcedere& in bonorũ pos.&trebellianica restitutione sufficit ratihabitio sequens.in.l.qui aliena.nu.2.ff.de acqui.hære.fo.167.

3 Iussus patris in repudiatione fienda per filiũ quòd debeat præcedere.in l.is qui hæres.§.neq; filius.nu.11.ff.de acqui.here.fo.170.

2 Iussus iudicis & testatoris æquiparantur in.l.non est iniuriam.nu.1.ff.de pigno actio.fo.88.

4 Iussus aliqua facere arbitrio executoris sub certa pœna,si executor non non arbitratur,sed episcopus,nõ incidit in pœnam,in.l.mulcta.nu.3.ff.de cond.& demonst.fo.117.

3 Iussus gerere de consilio alicuius,quando teneatur illud regrere,& seq.remissiuè.in.l.quidam decedens.§.papinianus.nu.1.ff.de admini.& peri.tuto.fo.59.

4 Iussus testatoris ꝙ hæredes vsq; ad.x.annos debeãt communiter morari,qñ valeat?in.l.quibus.n.3.ff.de annuis leg.fo.68.

4 Iussus testatoris quòd impleatur.& expediatur,inter est hæredis.in.l.titio centũ.nu.1.ff.de conditio.& demonst.fo.126.

4 Iussus relinquere quibus voluerit potest vnũ eligere & cũ voluerit potest duos eligere.in.l.vnũ.§.sed & si fundum.nu.1.ff.de leg.ij.fo.41.

4 Iussus morari cum aliquo,quanto tẽpore morari debeat,vt habeat legatum.in.l.qui concubinã.§.vxori.nu.2.ff.de lega.3.fo.55.

4 Iussus restituere familię,intelligitur de familia testatoris.in.l.filiiussa.§.cũ pater.nu.2.ff.de legatis.1.28.

4 Iussus restituere vni ex certis cum morietur, sufficit quòd eligat,& vsq; ad mortẽ põt variare.in.l.vnũ ex famalia.nu.1.ff.de lega.2.fo.41.

4 Iussus rẽ cõparare an sit obligatus ad factũ,an verò ad quantitatẽ?in.l.titia.nu.3.ff.de legatis.2.fo.47.

1 Iussus iudicis qñ excuset,remissiuè in.l.serui quoq;.num.8.ff.de iuris.om.iud.fo.51.

4 Iussus stare cũ aliquo nõ tenetur cũ eo stare omni momento.in.l.si qs ita.nu.1.ff.de cond.& demonst.fo.118.

Iussus qñ excuset?in.l.furti.§.q iussu.nu.1.ff.de ijs qui not.infa.fo.100.

4 Iussus testatoris nõ derelinquendo in familia, intelligitur de familia testatoris.in.peto.l.§.fratre.nu.1.ff.de leg.secũ.fo.142.

4 Iussus distribuere inter pauperes si decedat antequã distribuat, an omnes pauperes admittentur.in.l.in vnũ.§.rogo.ff.de lega.2.fo.41.

4 Iussus restituere vnam rẽ vni ex certis, potest plures ex illis certis eligere.in.l.vnũ.§.si duos.nu.1.ff.de leg.n.2.fo.41.

5 Iussus ꝓcuratoris gñalis nõ præiudicat dño,nisi ratũ habeat,vel nisi in id,qđ ad eũ puenit.in.l.aut qui aliter.§.vlt.ff.quod vi aut clã.n.1.f.164.

3 Iussus quare debet præcedere,authoritas verò sequi.in.l.si quis mihi.§.iussum.nu.1.ff.de acqui.hære.fo.174.

3 Iussus qñ in aliquo actu interuenire debet, in aliquo mandatum,in aliquo authoritas,& in alio consensus quomodo,interuenire debeant? ibidem numero.5.

3 Iussus superueniens statim post aditionem,an valeat ibidem.nu.6.

1 Iussus delegati ad vniuersitatem causarum excusat.in.l.furti.§.qui iussu.nu.3.ff.de ijs qui not.infa.fo.100.

1 Iussus arbitri non excusat,arbitratoris sic.ibidem.nu.4.

6 Iusta causa magis admittẽdi vnũ ad accusandũ, quã alium,est qñ ponit magis omnes circumstantias maleficij.in.l.si plures ff.de accu.& inscrip.num.4.fol.162.

3 Iusta voluntas quæ dicatur,& quot modis dicatur iusta?in.l.testamentum.nu.3.ff.de test.& qui test.fa.fo.95.

4 Iusta interpretatur,id est perfecta.in.l.cum filiofa.num.1.ff.de leg.tertio.folio.60.

4 Iusta causa litigandi excusat ab expensis.in.l.qui solidum.§.etiã.nu.1.ff.de lega.secundò.fo.46.

1 Iusta causa litigandi magis requiritur in actore,quã in reo vt ab expensis excusetur.in.l.eum quem temerè.nu.2.ff.de iudicijs.fo.159.

Iustum impedimentum causæ appellationis non prosequendæ,videtur,si appellans sine dedecore absq; sui culpa non possit in publico cõparere.in.auť.de his qui ingre.ad appel.nu.5.fo.27.

5 Iustus error habetur pro titulo, quo ad vsucapionem & præscriptionem:non quantum ad repellendum q agit petitione hæreditatis, vel interdicto,quorum bonorum,&.nu.3.l.ait prætor.ff.quorum bonorum.nume.1.folio.146.

4 Iusta hæreditas, dicitur illa quæ obuenit ab intestato.in.l.hæc verba nu.9.ff.de lega.primo.fo.3.

1 Iustinianus à iustitia dict᷒:& plures fuerũt Iustiniani.in rubri.prima.const.nu.11.fo.2.

7 Iustinianus quòd non fuerit hæreticus.in rubrica.nu.7.C.de nouo Codice faciendo.fo.2.

4 Iustinianus fuit catholicus.in.l.nemo põt.nu.6.ff.de lega.prio.fol.17.

1 Iustitia cœpta in causa naufragij, quanto tempore duret?.in.l.si quis.nu.1.C.de naufragijs.lib.xj.fo.34.

Iustitia est omnium virtutum perfectissima.in.auť.vt omnes obe.Iudi.pro.nu.1.fo.31.

Iustitiæ clauis errat,qñ delicta maiorũ nõ puniũtur.in.l.ad splẽdidioris.nu.1.C.de diuersis offi.& appa.iu.lib.12.fo.68.

8 Iuuenis quis dicatur,vt corrigi possit à maiori.in.l.in corrigendis.nu.1.C.de emẽda.propinq.fo.125.

¶De litera L.

5 LAborare in flumine,si hodie vnus incipiat,& ducere aquã,alius cras: primo icipiẽs põt secũdũ ꝓhibere,si opus ꝓsequit̃.& aqua nõ sit sufficiẽs vtriq; ad eũ vsum ad quẽ ducitur.nume.12.l.quo minus.ff.de flumini.nu.10.fo.150.

1 Laborãtes cõducti ab aliquo in aliena possessiõe,ꝙ excusent̃.in.l.in rẽ actio.§.tignũ.nu.1.ff.de rei vend.fo.174.

7 Laboratores,conductores,& emptores,& similes habent dilationẽ ad denuntiandum domino,vt instruatur ad defensionem.in.l.qua in prouincia.nu.8.C.vbi de crimi.agi.opor.fo.118.

8 Laboratores,debent habere expensas à conducente.in.l.qñ.nu.8.de testibus.fo.fo.151.

Lacum habentes perusinũ,licet teneãtur ad certã quantitatẽ pisciũ singulo die,si superuenit multitudo hominũ,poterunt cogi ad maiorem quantitatem pisciũ.in.l.quod ad præsens.nu.4.C.de murilegulis.lib.xj.fo.36.

5 Lacus priuatus excrescens,&occupans prædium alienũ,nõ priuat dominum eius dñio.in.l.vicinus.§.lacus.nu.1.ff.de aqua plu.arcen.fol.51.

8 Laici illiterati esse iudices nõ possunt.in.l.statutis.nume.3.C.de senten.ex pericu.recit.fol.67.

6 Laicus quando possit esse rector vniuersitatis vel collegij,in quo sint laici,& clerici.in.l.sodales.ff.de colleg.illic.nu.13.fo.147.

1 Laicus bannitus vel condemnatus si efficiatur clericus ob hoc iurisdictio primi iudicis nõ impeditur.in.l.cũ quedã.n.3.ff.de iuris.omnium iudi.folio.53.

1 Laicus effectus clericus post maleficium commissum, quomodo & p quem iudicem puniatur.in.l.si seruũ.nu.4.ff.ex nox.causa.aga.fo.67.

1 Laicus vendicat iuspatronatus,quod habet in ecclesia.in.l.in rẽ actio.§.loca sacra.nu.1.ff.de rei vend.fo.173.

Laicus qui commisit delictum,si efficiatur clericus, non euitat pœnã iudicis secularis,& ei debet restitui puniẽdus.in.l.omnes.la.2.nu.1.C.de decurioni.& eorum filijs.lib.10.fo.21.

6 Laicus potest capere clericum delinquentem, vt eum ducat ad iudicem,non vt ipsum detineat.in.l.si quis seruitute.nu.2.fol.120.

Laicus,an possit in episcopum eligi?in authẽ.de sanctis.episcopis.numero.7.fo.60.

1 Laicus delinquens qui postea effectus est clericus quomodo puniatur & per quem?in.l.si seruum.nu.2.ff.si ex noxa.cau.agatur.folio.67.

Laicus trahens clericum ad iudicem secularem,an perdat causam suam ipso iure,vel per sententiam?remissiuè.

Et quando licitè possit pœnitere?in auth.vt cleri.apud pro.epis.num.10.folio.37.

6 Laicus delinquens in ecclesia punitur per iudicē laicū.nec ad eclesiā fit remissio.in.l.si cui.§.sacrilegiū.ff.de accusa. & inscript.nu.3.fo.159.

5 Lana inspicitur apud quē fundaē,nō apud quē nascatur.in.l.seq tur.§.lana.nu.2.ff.de vsucap.& vsurpa.fo.99.

Lana nō cēsetur contratactu ex contrectatione pecudis.ibid.

4 Lanæ appellatione quid cōtineatur?in.l.si cui lana.nu.1.ff.de legatis 3.fo.61.

3 Largiri de alieno est species furti.in.l.quāuis.nu.7.ff.soluto ma tri.fo.14.

7 Lata culpa nō æquiparatur dolo ad infamandū:sed ad remouēdū.in.l.impuberibus.§.si fraus.nu.1.ff.de suspe.tuto.fo.73.

2 Lata culpa æquiparatur dolo,& an quo ad infamiam irrogandā?in.l.ꝙ nerua.nu.20.&.21.ff.depositi vel contra.fo.106.

Et an quo ad infamiam irrogandam.ibi.nu.21.

Et quid quo ad iurandum in litem lata culpa non æquiparatur dolo. ibidem.nu.22.

Lata culpa nō inducit malē fidē,dolus sic.ibidē.nu.24.

Lata culpa nō impedit acquisitionē fructuū,licet dolus sic.ibi.nu.15.

Lata culpa,leuis,& leuissima,qūo veniāt in actione depositi.ibi.nu.30.

Et quid in mandato,quomodo & quādo quis teneaē de culpa& de qua? ibid.nu.3.fo.107.

6 Lata culpa dolo non æquiparatur maleficijs vbi tractatur de pœna corporali,& etiā vbi tractatur de pecunia.& lex expressè dolum requirit: secus si non requirit dolum.in.l.si dolo malo.§.nō autem.ff.si quistest.lib.ess.ius.fu.nu.1.fo.131.

7 Lata culpa in quibus æquiparatur dolo.in.l.si in cursu.nume.5.C.depositi.fo.171.

1 Lata culpa in maleficijs dolo non æquiparatur.in.l.lex est cōmune.nu.3.ff.de leg.& sena.fo.15.

Et qūo quis ob culpā punitur?ibid.

Lata culpa,vbi pœna est corporalis,dolo non æquiparatur.in.l.quēadmodum.nu.12.C.de agrico.& censi.lib.xj.fo.44.

2 Lata culpa est nō intelligere,quod omnes intelligunt in.l.quod nerua.nu.3.ff.depositi vel contra.fo.105.

Et quid sit lata culpa.ibi.nu.16.

5 Latitare,dicitur ille,qui fuit in iudicio,& posteà semp absens,in.l.dies cautiōi.§.ptor ait.n.22.ff.de dā.infect.f.28.

5 Latitans pōt aliter mulctari quā per missionem in possessionē.in.l.Fulcinius.§.prætor ait.ff.quib.ex cau.in pos.ea.nu.3.fo.136.

1 Latitatio non requiritur quantum ad primum decretū,in.l.plerisq.nu.4.ff.de in ius.vo.fo.58.

5 Latitare,an dicatur omnis sciēs,& contemnens.remissiuè.in.l.si finita.§.iulianus.nu.29.ff.de dam.infect.fo.35.

Et in quo casu.contra latitantem nō interponiē secūdū decretū, ibidē.

Latitatio non requiritur tēpore primi & secūdi decreti ad hoc,vt perueniatur ad secūdū decretum.ibi.nu.350.

Et nū ad secundū decretū,possit procedi cōtra vniuersitatē.ibi.nu.31.

1 Latitatio requiriē tēpore primi & secūdi decreti ad hoc vt vēditio locū habeat.in.l.ait prætor.§.deinde.nu.1.ff.quib.ex cau.maio.fo.143.

5 Latitatio iuxta terminos edicti,quib.ex cau.in pos.ea.quòd requiratur tēporibus primi & secūdi decreti:secūdū alia edicta,tēpore secundi decreti.Ad secūdū autē decretū perueniri nō pōt,qn̄ quis est præsens,& non vult defendere,nec respondere,sed respectu aliorum sic.in.l.fulcinius.§.qd sit tamen.ff.ex quib.caus.in pos.ea.nu.5.&.6.fo.137.

Latro insignis, vel concitator seditionū,vel dux factionum dū appellat,si negat se esse huiusmodi cōditionis,iudex non cogitur appellationi deferre.ibi.nu.4.

Lauantes pannos in summitate alicuius flminis,possunt ꝓhiberi.in.l.cum supra.nu.10.de re milita.libr.12.folio.62.

Lauans se inuerecundè in aliquo more bestiarū,damnatur.ibi.nu.2.

Lauans pannos in inferiori parte fluminis,non potest prohiberi.ibid.nu.3.

Laudes & dignitates alicuius debent dici. in.l.hæc quę necessariò.nu.8.C.de nouo.codi.fac.fo.3.

7 Laudū qn̄ dominus cogatur habere ratū.in.l.cautio rati.n.2.C.de procurato.fo.77.

2 Laudū latū per arbitratorē,quòd sit quædā transactio.in.l.licet.§.si seruus.nu.2.ff.de peculio.fo.97.

Laudū nullū impugnans,quòd non incidat in pœnam.ibidē.nu.4.

7 Laudū quòd non possit hemologari antequàm feratur sniā.in.l.cū intra nu.5.C.de recep.arbit.fo.105.

1 Lazarus si resuscitaretur,an recuperaret bona & vxorem & filios?in.l.nam ad ea.numero.1.ff.de legatis & sena folio.15.

1 Lazarus resuscitatus,an recuperabit eius bona.in.l.iura.ij.n.2.ff.de leg.& sena.fo.16.

5 Lectura Ioan.ad hūc tex.recitata hic in gl.ꝙ sit vera.in.l.possideri.§.ex cōtrario.nu.8.ff.de acq.pos.fo.85.

7 Lectura antiquorū ad hanc legē filiū quē.est vera ibi. nu. 4.&.7.C.de iudi.famil.erciscun.fol.161.

4 Legata an conseruentur,per authen. ex causa,rupto testa.ex p̄teritiōe filij.in.l.filiū.§.oībus.ff.de lega.p̄stā.fo.169.

4 Legata parte bonorum, quantitas pro re est in obligatione propter difficultatem prestationis.in.l.non amplius.§.cum bonorum.nu.1.ff.de lega.primo.fol.10.

4 Legata quæ sunt illa quorum dies cedit ab adita hæreditate? remissiuè.in.l.catoniana.n.15.ff.de regu.cato.fo.109.

4 Legata particularia si ab eodē hærede sint pręstanda& fideicommissum vniuersale quodomnia imputabuntur in quartam.in.l.in quartā,nu.7.ff.ad legem falci.fo.140.

3 Legata facta seruis dotalibus, quando sint viri, & quando mulieris. in l.si marito.nu.16.ff.solu.ma.fo.24.

4 Legata minuta quæ dicantur?arbitrio iudicis relinquitur.in.l.Nisi dolo.§.quanuis nu.1.ff.ad legem falci.fo.141

3 Legata & fideicommissa confirmata per authen.ex causa, an ex testamento rupto petantur actione ex testamento?in.l.filio præterito. nu.14.ff.de iniust.rup.test.fo.119.

1 Legata ad pias causas minuuntur propter legitimam.in.l. papinianus §.si imperator.nu.1.ff.de inofficio.test.fo.160.

8 Legata in casu huius authen.petuntur ex testamento.in authen.ex causa.nu.20.C.de libe.præte.vel exhære.fo.28.

3 Legata directa ab instituto in codicillis quando à substitutio debeantur.in.l.quidam referunt.nu.1.ff.de iure cedi.fo.200.

3 Legata an debeantur ex testamento facto per vim.in.l.virum.nu.3.ff.si quis aliquem test. proh.fo.196.

4 Legata quantitate in genere:quælibet quantitas quæ soluatur,præsumitur facta ob causam legati. in.l.lucius.n.3.ff.de lega.secundò.fo.32.

4 Legata caduca remanent apud hæredem cum onere suo,etiam de iure digestorum.in.l.celsus.nu.1.ff.de lega secundò.fo.33.

4 Legata re in qua testator habet tantùm partem, quòd videatur legata pars & non tota: etiam si dixit,rem meam.in.l.serui electione.§.cum fundus.nu.1.ff.de lega.primo.folio.4.

3 Legata facta in testamento ꝙ possint in codicillis reuocari.in.l.hæredes palam.§.si quid post.nu.2.ff.de test.& qui test.face.poss.fo.101.

8 Legatarij,quando teneātur conferre ad expensas factas per hæredem, in recolligēdo testm̄.in.l.scim⁹.§.in cōputatiōe.n.2.C.de iur.deli.f.33.

Legatarij in casu.§.ad hęc.an sint citādi.remissiuè.ibidem.nu.6.in authen.vt sponsali.lar.fo.54.

7 Legatarij:contra quem agant,quando est controuersia de hęreditate.& tunc creditores contra quem agant.in.l.cum hæreditatis.nu.2.&.3.& de petitio.heredita.fo.125.

8 Legatarij si sunt coniuncti verbis,& disiuncti re,tunc portio vnius deficiēs remanet apud alios sine onere, per ius accrescendi.in.l.1.§.vbi autem.nu.2.C.de cadu.tol.fo.52.

Legatarij & commissarij quòd citandi sunt in confectione inuentarij.in.§.hinc nobis.nu.5.in auē.de hære.& fal.fo.4.

4 Legatarij contra quem agunt quando sententia est lata contra hęredē non defendentem.§.si hæreditatis.nu.1.ff. de legatis primo. folio.16.

6 Legatarij an possint appellare à sententia lata cōtra hæredem.in.l.à sententia.§.j.ff.de appel.& rel.nu.1.fo.216.

Legatarij in cōfectione inuentarij, debent noīatim citari, si sunt certi.in.§.si enim.nu.3.in authen.de hære.& fal.fo.5.

4 Legatarij est electio in alternatiuis in dubio.in.l.lucio.nu.1.ff. de legatis.ij.fo.32.

4 Legatario duplici remedio succurritur,quando hæres nō vult recipere libertatem pro implemento conditionis,nec soluere.in.l.Iulia.nu.2.ff.de condi.& demonst.fo.125.

3 Legatario debet edi particula testamēti.in.l. tabularū.§.diem. nu.2.ff.quemad.test.ape.fo.189.

1 Legaliorem alio quēpiā esse qualiter probetur?remissiuè,in.l si actor nu.5.ff.de procu.fo.105.

3 Legando quis possessiones,videtur legare etiam res mobiles.in.l.magis puto.§.item prætor.nu.2.ff.de reb.corum.fo.79.

8 Legalis dispositio,magis æquiparatur vltimę voluntati,quā cōtractui in.l.j.nu.4.C.de his qui.vt indig. hære,aufe.fo.38.

4 Legans vxori centum,pręter,vel supra vel vltra dotem,videtur legare dotem.in.l.qui ita.nu.2.ff.de dote pręte.fo.76.

4 Legans pignus non videtur remittere debitū,secus in legāte chirographum.in.l.si tibi.nu.3.ff.de leg.j.fo.23.

4 Legans mercantiam videtur legare vniuersitatem creditorum & debitorum.in.l.cū pater.§.mensæ.nu.6.ff.de leg.ij.fo.45.

4 Legans libros ad vsum suum paratos,nō videē legare libros causa commodādi paratos.in.l.cū in testamento.nu.2.ff.de aur.& arg.leg.fo.95.

8 Legans fundū emphyteuticū, legare videē ius qđ habet,nō ꝙ hęres teneaē illū redimere,si emphyteusis finiebaē.in.l.vxor.nu.1.C.de le.f.41.

4 Legare de iure antiquissimo legata,institutiones,fideicōmissa,tutelas,& oīa in testamēto cōprehēsa cōplectitur in.l.p oīa.n.4.ff.de leg.1.f.2.

4 Legare pro dote nō sufficit,nise verè ita sit. quod facit ad multa.in.l.is q in potestate.§.ei que dotē.nu.1.ff.de lega.præstan.fo.170.

Index singularium materiarum

4 Legare mensam & legare tabulã, an sint diuersa? in. l. prædijs. §. pater. nu. 1. ff. de leg. 3. fo. 66.

4 Legare quid videtur, qui legat bibliothecã. in. l. librorũ. §. sed si bibliothecã. nu. 1. ff. de leg. 3. fo. 60.

5 Legari an possit meretrici, remissiuè. in. l. affectionis. nu. 2. ff. de donationibus. fo. 62.

4 Legari potest à patre filio, si legatum confertur in tempus existentię sui iuris. in. l. filiam. nu. 1. ff. de auro & argento legato. fo. 94.

4 Legari illi non potest cum qua est matrimonium illicitum. in. l. vxori maritus. nu. 1. ff. de vsufru. leg. fo. 72.

4 Legata quòd non veniunt in substitutione vulgari. in. l. marcellus. §. quidam. nu. 2. ff. ad senatuscon. trebel. fo. 44.

4 Legata & fideicomissa reuocãtur nuda voluntate vel tacita, & grauissimis innimicitijs. in lege si quis ita non solum. numero. 1. ff. de alimen. lega. fo. 101.

8 Legata an habeantur rupto testamento, ex cã præteritionis. in authentica ex causa. numero sexto. Codice de liberis præteritis, vel exhære. folio. 26.

2 Legata ex testamento, quòd non debeantur qñ hæreditatis aditio non valuit de iure prætorio. in. l. non est nouum. ff. de condict. indebiti. folio. 49.

7 Legata facta pro redemptiõe captiuorum, valẽt, licet hæreditas nõ adeatur. in authen. si captiui. nu. 1. C. de epis. & cleri. fo. 29.
Et pro redimendo captiuum, quis potest de bonis captiui alienare. ibidem. nu. 2.

1 Legata à quo peti debeant, cum hæres succubuit in querela in. l. qui repudiantis. §. cum contra. numero. 5. ff. de inofficio. testamento. folio. 163.

3 Legata ad hoc vt dicantur relicta à substituto impuberi, quomodo debeant concipi verba. in. l. qui duos. numero. 1. ff. de vulgar. & pupil. sub. folio. 154.

3 Legata an dicantur relicta ab hærede, vel à fideicõmissario ad vtilitatẽ in substitutione fideicommissaria? ibidem. nu.

3 Legata vltra vires patrimonij an sint indebita, de iure gentiũ & ciuili? in. l. si vero. nu. 2. ff. de mili. test. fo. 164.

8 Legata relicta à filio præterito indistinctè, debentur per titulũ de lega. præstan. in. l. j. nu. 2. C. de bono. pos. contra tab. quam prætor libe. pol. folio. 9.

7 Legata facta ad pias cãs in testõ, in quo scienter est præteritus, vel exhęredat⁹ filius scienter, valent, & idẽ in fideicõ. in. l. habeat. nu. 60. C. de sa. san. eccle. fo. 12.

8 Legata, & fideicom. à præterito nõ cõseruantur per authẽ. ex causa. in l. quidã. nu. 1. C. de fideicom. fo. 45.

1 Legata nõ debentur per authenticã ex causa, filio ignoranter præterito. in. l. tale pactum. §. pater. nu. 4. ff. de pactis. fo. 91.

4 Legata particularia, fideicõmissis particularibus sunt exæquata, & vniuersalia vniuersalibus. in. l. si quis seruum. §. si cui certã. nu. nu. 1. ff. de lega. secundo. fo. 31.

4 Legata ab instituto qñ videãtur relicta substituto, in. l. licet. nu. 4. ff. de lega. 1. fo. 20.
Legata facta in vno testamento qñ videantur repetita in alio testamento postea facto, remissiuè ibidem. nu. 8.

4 Legata simpliciter relicta ex persona hæredis debentur & defalcantur, & ab ipso fideicõmissario præstantur & petuntur. in. l. marcellus. nu. 3. ff. ad senatuscon. trebel. fo. 143.

3 Legata facta filio emancipato in diem quòd trãsmittãtur per eũ ad suos hæredes. in. l. cũ ex filio. nu. 1. ff. de vulg. & pupil. subst. fo. 153.

4 Legata habẽt naturã cõtractuũ bonæ fidei. in. l. j. §. quod si in annos. nu. 4. ff. de penu. lega. fo. 86.
Legata domo an veniat penus & granaria. i. l. vxori. n. 3. ff. de le. 3. fo. 55.

4 Legata de iure antiquo propriè dicuntur, quæ relinquuntur ab hærede in testamanto. in. l. per omnia. nu. 4. ff. de leg. primo. fo. 2.

4 Legata particularia sunt exequata fideicõmis. particularibus. ibid. nu. 5.

4 Legata fideicõmissis fuerunt exequata de iure ffforum, & de iure. C. adęquata. ibid. nu.

4 Legata particularia, in qiibus sunt exæquata, fideicõmissis particularibus. ibid. nu. 10.
Legata cum testamentum irritatur ex causa præteritionis, qñ debeãtur, in. l. is qui in potestate. §. sed si vnus. nu. 1. ff. de lega. præstan. fo. 170.
Legata plærũq; propter merita relinquunt̃. in. §. ordinatũ. nu. 6. in auc. de hære. & fal. fo. 3.

5 Lagata cõditionalia quòd nõ trãsferãtur ad suos. in. l. is cui. sub. ff. de actio. & ob. nu. 1. fo. 118.

4 Legata parte bonorum, an deducantur alia legata facta, sicut deducitur æs alienum? in. l. si quis seruũ. §. si cui certã. nu. 6. ff. de lega. 2. fo. 31.

4 Legata relicta ab hærede debentur ab hærede hæredis. in. l. alimenta. nu. 1. ff. de alimen. & ciba leg. fo. 92.

4 Legata mina frumẽti, qñ intelligatur de ipso frumẽto, & qñ de ipso vase. in. l. titia. nu. 2. ff. de leg. 2. fo. 24.

5 Legata, an debeãt ex testõ imperfecto ratione volũtatis. in. l. in testamento. nu. 1. ff. de fideicõ. liber. fo. 77.

8 Legata quibus casibus transmittantur, hæreditate non adita. in. l. j. §. in nouissimo. nu. 1. C. de cadu. tol. fo. 52.

7 Legata & fideicommissa, licet sint nulla aliquo mortuo ex pœna, donatio tamen facta inter coniuges remanet firma. in. l. res vxoris. nu. 1. C. de dona. inter virum & vxo. fo. 186.

8 Legata ad pias causas q diminuantur propter administrationem patrimonij. in. l. similiter. nu. 4. C. ad leg. falcid. fo. 51.
Legata ad pias causas, minuuntur propter debitũ iure naturæ. ibi. n. eo.

8 Legata hoc habent vt in ipsis recedat à psona, secus in contractibus. in l. si duobus. §. sed & si quis. nu. 1. C. communia de leg. fo. 47.

8 Legata in quibus casibus non valeant, si hæreditas non adeatur ex testamento. in. l. eam, quam. nu. 1. C. de fideicom. fo. 44.

4 Legata, an debeantur qñ illi quis succedit præter spem defuncti. in. l. cum pater. §. cũ existimaret. nu. 1. ff. de leg. ij. fo. 46.

8 Legata & fideicõmissa quando ex voluntate minus solenni debeantur. in. l. quæstionem. nu. 1. C. de fideicom. fo. 45.
Et quomodo practicatur hęc lex. ibi. nu. 2.

4 Legata centũ quæ erãt apud cãpsorẽ, & si hæres nõ prestaret, legauit vineã, hæres si illa centũ expẽdit, nõ potest alia cẽtum dare, sed dabit vineã. in. l. talis scriptura. nu. 3. ff. de lega. j. fo. 10.

8 Legata si cui plura fiant in testõ qñ possit vnũ acceptare & reliqua repudiare. in. l. quidam. nu. 2. C. de iur. delibe. fo. 31.

4 Legatarij ex primo testõ, quãtũ ad hæredẽ, habeantur vt creditores. in l. vnum ex familia. nu. 4. ff. de leg. ij. fo. 41.

4 Legatarius quando non implet modum quia nõ põt, retinet legatũ: si verò nõ implet quia nõ vult cõtra eũ dantur tria remedia. in. l. qbus diebus. §. termilius. nu. 17. ff. de conditio. & demonstratio. fo. 124.
Legatarius si nõ impleat modũ impossibilem an retineat legatum? remissiuè. ibi. nu. 18.

5 Legatarius licet rem legatam occupet, & hęredi restituat, actio tamen sibi contra hæredem durat. l. hoc interdictum. ff. quorum legatorum. nu. 2. fo. 146.

4 Legatarius partis bonorum qualiter formabit libellũ. in. l. nõ amplius. §. cum bonorum. nu. 2. ff. de leg. j. fo. 10.

4 Legatarius si efficiatur monachus, conditione pẽdente, an extinguat legatum? quòd non. in. l. interdicti. nu. 1. ff. de condi. & demon. fo. 126.

4 Legatarius quod possit propria authoritate ingredi rem legatam qñ testator hoc mandat. vide tamen remissiones. in. l. nemo potest. nu. 10. ff. de leg. j. fo. 17.

4 Legatarius vt legatũ consequatur, debet esse capax tempore mortis. in. l. non oportet. nu. 1. ff. de leg. ij. fo. 37.

4 Legatarius qua actione agat pro furto cõmisso circa rem legatam. in. l. si hæredis seruus. nu. 2. ff. de leg. j. fo. 15.
Legatarius quando detrahat falcidiam. in. §. his igitur. nu. 3. authent. de hęre. & fal. fo. 3.

8 Legatarius si accipiat sua authoritate possessionem rei legatę vacantẽ non amittit ius suum. in. l. hæredi. nu. 3. C. quorum legatorum. fo. 93.

4 Legatarius legata generis habentes certos fines à natura eligit. in. l. si domus. nu. 1. ff. de leg. j. fo. 19.

6 Legatarius q fit capax legati tempore mortis, sufficit. in. l. non intelligitur. §. quando autem. ff. de iure fis. nu. 1 fo. 136.

4 Legatarius quando tenetur dare equum hæredi & vadat ad perquirẽdum seruum. in. l. si seruus. nu. 1. ff. de leg. j. fo. 26.

4 Legatarius ad hoc vt possit agere de euictione, an debeat hæredi denũtiare. in. l. si domus. §. de euictione. nu. 5. ff. de leg. j. fo. 19.
Legatarius agens de euictione petit ab hęrede rem legatã. ibid. num. 6.

8 Legatarius potest petere hoc interdicto sibi exhiberi illam particulam testamenti, quæ pro se facit. in. l. si in potestate. n. 1. C. de tab. exhi. f. 99.

8 Legatarius particularis, quando nõ ex persona sua. Et an is cui aliqd cõmodi affert, possit onere fideic. grauari. in. l. cum. hi. C. cõia de le. f. 46.

4 Legatatius vel minister nudus quã cautionem teneatur præstare? quod triplex est cautio. in. l. diuus pius. nu. 3. ff. ad leg. falci. fo. 141.

4 Legatarius vniuersitatis cauet hęredi de indemnitate. in. l. cum pater. §. mensę. nu. 2. ff. de leg. ij. fo. 45.

4 Legatarius si admittitur ad partem suam de iure speciali, & contra voluntatem testatoris tunc non habet ius accrescendi. in. l. re coniuncti. nume. 43. ff. de leg. iij. fo. 65.

4 Legatarius admissus ad partem de iure spãli secũdũ voluntatem testatoris, non habet beneficium iuris accrescendi, qñ hæres à quo præstandum est legatum admittitur cõtra voluntatem defuncti: secus si succedit secundum voluntatem. ibi. nu. 44.

4 Legatarius hęreditatis debet sustinere commoda & incommoda. in l. cum filius. §. Lucio Titio. n. 1. ff. de leg. ij. fo. 45.

4 Legatarius si non implet modum à testatore adiectum, legatum sibi solutum reuocatur. in. l. liberto suo. §. lucius. numero. 1. ff. de annuis lega. fo. 70.

4 Legatarius cui habitatio est relicta si decedit intra annum, non transmittit habitationem illius anni ad hæredes. in. l. habitationis. nu. 2. ff. de vsufr. leg. fo. 71.

Legatarius

Legatarius, quòd possit assistere liti exercendę, ne colludatur qñ res liti giosa legatur .in authen.de litigi.& deci.nu.7.fo.49.

Legatarius cõpellit hęredem ad agendum prore sibi legata.ibid.nu.8.

4 Legatarius concubans cũ vxore defuncti, post mortẽ est indignus lega to,& applicatur fisco. in.l.diui.nu.3.ff.de his quibus vt indig. foli. 119.

4 Legatarius quomodo, probet, quòd testator habuit animũ duplicandi legatũ.in.l.lucius.nu.2.ff.de leg.2.fo.32.

4 Legatarius ꝙ nõ possit optimũ eligere. in.l.quoties.nu.2.ff.de optio. leg.fo.78.

4 Legatarius qñ possit partẽ agnoscere, si vna res legatur vel plures?in.l. neminẽ.nu.3.ff.de legatis.2.fo.30.

4 Legatarius secundum hæc tẽpora an habeat tacitã hypothecã,& quan do præferatur creditoribus.in.l.is cui legatorũ.§.postquã rei seruandę. nu.1.ff.vt in poss.leg.fo.161.

7 Legatarius non potest esse testis pro hærede, quando testamentũ po test probari per duos testes.in.l.omnibus.nu.5.C.de testi.fo.151.

4 Legatarius quòd possit propria authoritate ingrdi rem legatam quan do testator hoc mandat.vide tamen remissiones.in.l.turpia.nu.10.ff.de leg.1.fo.17.

4 Legatarius in re legata habetur loco hæredis.in.l.huiusmodi.§.si sem pronius.nu.ff.de leg.1.fo.22.

3 Legatarius singularis non detrahit falcidiam.in.l.cohæredi.§.quæ ita. nu.1.ff.de vul.& pupil.subst.fo.53.

3 Legatarius certæ rei, licet rogetur restituere vniuersaliter occasione ta lis legati, nõ detrahit falcidiã, nec trebel.ibidem.nu.2.

4 Legatarius partis conditione pendente, an interim possideat totum?in l.legatorũ.§.si decẽ quæ in archa.nu.3.ff.vt lega.nomine caue.fo. 159.

3 Legatarius quomodo possit esse testis in testamento .in.l.qui testamẽ to.nu.1.ff.qui testa fa.poss.fo.99.

4 Legatarius cui legata sunt minuta alimenta, licet non satisdet, tamen cauere debet.in.l.nisi dolo.§.quãuis.nu.12.ff.ad legem fal.fo.141.

3 Legatarius an sit ille in quẽ iussus est quis implere conditionem.in.l.si ita hęres.nu.2.ff.de condi.insti.fo.159.

2 Legatarius denũtiat hæredi ante litẽ contestatã, emptor verò pòst.in.l. hæres.nu.1.ff.de euictio.fo.148.

8 Legatarius si aliquid cõmisit quod si testator sciuisset, non legasset, qñ repellatur exceptione, in.l.fideicommissum.nu.2.C.de fideicõ.fo.45.

1 Legati pro represalijs, non possũt capi etiã per loca vbi transeunt. in l.consensisse.§.legatis.nu.1.ff.de iudicijs.fo.152.

4 Legati conditionalis vel annui qualiter fiet æstimatio in deductione falcidię.in.l.cũ titio.nu.3.ff.ad legem falcidiam.fo.137.

4 Legati appellatione hæreditas continetur.in.l.& fideicommis.nu.1.ff. de lega.3.fo.62.

6 Legatarij officium probatur per literas delegationis. in.l.legat .ff.de iure immu.nu.1.fo.247.

4 Legatis expensis studij, venit expensa matricula.in.l.his verbis.§.idem testator.nu.2.ff.de leg.3.fo.67.

8 Legatis & fideicommissis competunt actiones tres, si natura rei legatæ hoc petatur.in.l.cum hi.nu.1.C.communia de leg.fo.46.

4 Legatis alimentis pro quanto tẽpore præstantur.in.l.hæreditatem.nu. 3.ff.ad legem falci.fo.137.

4 Legatis omnibus prædijs, non veniunt prædia pignori obligata.in.l. qui habebat.nu.1.ff.de lega.tertio.fo.67.

4 Legato soluto in vita testatoris, legatarius possidet pro suo,& nõ pro legato.in.l.legatum.nu.4.ff.de leg.secundo.fo.34.

4 Legato generali per minus generale derogatur.in.l.vxorem.§.codicil lis.nu.2.ff.de leg.tertio.fo.58.

4 Legato toto fundo, vel si est factũ legatũ ad mensuram, tot⁹ fundus vel integra mensura debetur, etiã si totus non sit testatoris.in.l.serui electio ne.§.cũ fundus.nu.5.ff.de de leg.1.fo.5.

4 Legato toto fundo suo, in quo testator debeat alteri partẽ actione per sonali, illa pars non cedit legato.ibidem.nu.6.

4 Legato fundo,& si nolet dare fundum, debeat hæres dare centum, tale legatum non dicitur alternatum.in.l.si quando.§.hæres.nu. 2. &. 3. ff. de leg.primò.fo.26.

4 Legato generali habitationis vel vsusfr.non derogatur per legatum ꝓ prietatis.in .l.sempronio.nu.1.ff.de vsuf.leg.fo.73.

6 Legato facto de re hæredis dominium eius transit in legatariũ, nisi tra ditione facta.in.l.à Titio.ff.de furtis.nu.2.fo.128.

4 Legato optionis generis, quatuor modis renunciatur.in.l.homine.nu. 5.ff.de optio lega.fo.79.

4 Legato vino in vinalibus vel amphoris, quid veniat?in.l. cui vinum. nu.1.ff.de viuo tritico & oleo leg.fo.80.

4 Legato generali per specialem non derogatur quando sit simpliciter non ob endem causam.in.l.titia hærede.§.qui marcho.nume.1.ff.de an nuis leg.fo.69.

5 Legato annuo, quòd necessariæ sunt plures præscriptiones.in.l.de pul pillo.§.si in pluribus.nu.2.ff.de no.operis nun.fo.13.

Pro legato annuo, põt agi vt in futurũ præstetur.ibi.fo.14.

1 Legato grano quod est perusij venit granum, quod est in comitatu.in l.omnia.§.cum vrbem.nu.11.ff.de offi.prefec.vrb.fo.33.

4 Legatum habitationis extinguitur morte, sicut legatum vsusfruc... in.l.habitationis.nu.3.ff.de vsuf.leg.fo.71.

4 Legatum vię à legato vsusfructus differt: quia legatum viæ est perpe tuum: vsusfructus non.in.l.cum vsusfructus.nu.1.ff.de vsuf.lega.fo.71.

4 Legatum relictum quoad viues relictum vxori donec castè vixerit, in telligitur vt sit relictũ singulis annis.in.l.dãnas.nu.1.ff.de vsuf.le. f.71.

4 Legatum ad opus illicitum de consensu partium conuerti debet ad opus licitum.in.l.legatum ciuitati.nu.1.ff.de vsuf.lega.fo.71.

4 Legatum factum pro missis canendis conuertitur in aliud opus, si mis sę non possunt cantari propter interdictum.ibi nu.3,

4 Legatum pro monasterio construendo conuertitur in aliud opus, si monasterium construi non potest.ibi.nu.eo.

8 Legatum vniuersale, vel quando legantur omnia bona vel maior pars bonorum, an æquiparentur fideicommisso vniuersali.remissiuè .in.l. omne verbum.nu.6.C.communia de legatis.fo.47.

4 Legatum est donatio.in.l.si fundum.nu.1.ff.de leg.j.fo.24.

4 Legatum alternatiuum in corpore, ꝙ non reperitur in rerum natura, & in pecunia, valet in pecunia.in.l.cum scriptum.nu.1.ff.de dote prę le.folio.76.

4 Legatum hæreditatis quando dicatur vniuersale,& quando particula re.in.l.cũ filius.§.Lucio Titio.nu.2.ff.de le.ij.fo.43.

4 Legatum de re futura aliena post mortem, valet & debetur ęstimatio. in.l.cum pater.§.cum pater.nu.2.ff.de leg.ijf.o.44.

3 Legatum quod in dubio videtur relictum animo compensandi.in.l. si cum dotem.§.si pater.nu.2.ff.solu.ma.fo.15.

3 Legatum factum ab vxore viro quod computetur in portione, quam vir lucratur ex forma statuti.ibi.nu.4.

4 Legatum factum creditori, an valeat.in.l.mæuius.num.1.ff.de leg.se cundo,fo.37.

4 Legatum ꝙ debeat censeri annuum ad pias causas.in.l.annua.§.attitia. nu.4.ff.de annuis leg.fo.70.

4 Legatum factum perpetuò an duret vsq; ad centum annos. remissiuè. ibi.nu.5.

4 Legatum nominatim ab vno, non debetur à sequentibus in gradu . in in.l.si plures.nu.2.ff.de leg.iij.fo.67.

4 Legatum factum à testatore vxori de omnibus quæ habet in camera, non comprehendit illata in camera testatore ignorante.in.l.cum ita.nu me.1.ff.de leg.ij.fo 33.

4 Legatum non repudiatur ante euentum diei, vel conditionis.in.l.si ita scriptum.§.si sub conditione.nu.1.ff.de leg.ij.fo.36.

3 Legatum quantitate non expressa de dote & ad viã reficiendam factũ valet.in.l.hæredes palam.§.si quid.nu.5.ff.qui testa.fa.possunt.fo.101.

4 Legatum factum à testatore qui voluit legare plus,& legauit minus, in qua quantitate valeat.in.l. qui quartam.numero.3.ff.de legatis pri mo. folio.8.

4 Legatum perpetuum an finiatur centum annis.in.l.cum erat.nu.1, ff. de annuis.lega.fo.70.

4 Legatum factum de fundo simpliciter adiecta certa demonstratione valet.in.l.meuius.§.duobus nu.5.ff.de leg.ij.fo.38.

4 Legatum quantitatis simpliciter quantitate non adiecta non valet, se cus est in legato quantitatis.ibi.nu.6.

4 Legatum hominis in genere valet,& est conditionale & nullus certus est in obligatione, sed per solutionem determinandus .ibidem nume ro.10.fol.39.

4 Legatum dicitur causa lucratiua, etiam si fiat meritis præcedentibus. ibi.nu.15.

4 Legatum factum de debito de iure pretorio, licet iure ciuili indebitũ, valet.in.l.si creditori.nu.2.de leg.j.fo.10.

4 Legatum factum de debito ei, qui erat creditor actione stricti iuris, quod valeat, quando creditor non habebat hypothecam.ibidem.4.

4 Legatum si diminuatur, an & quando diminuatur onus iniunctum in vim modi siue conditionis.in.l.plautius.nu.1.&.4.ff.de conditioni. & demonst.fo.124.

4 Legatum si diminuatur ob defectum patrimonij testatoris, onus dimi nuitur.ibi.nu.3.

4 Legatum potest cõferri in voluntatem alterius velatam, non explicatã, in.l.nonnunquam.nu.1.ff.de condi.& demonst.fo.125.

4 Legatum factum à patre filio qui est in potestate: an tenet.in .l. quęsi tum.nu.3.ff.de leg.j.fo.24.

Legatum factum ecclesiæ sancti francisci: an sit nullum. sicut si esset fa ctum fratribus.in.l.conductores.nu.5.C.de cõductori.& procura.&c. lib.xj.fo.52.

5 Legatum, vel condemnatio facta de ciuitate intelligitur de hominibus ipsiu sciuitatis.in.l.si finita.§.ex hoc edicto.num.5.ff.de damno infe cto.fo.33.

4 Legatum non perdit, morari debens cum aliquo, si ex iusta causa non potest morari.in.l.caio.§.imperator.nu.2.ff.de ali.& ciba.lega.fo. 91.

Et clausula, donec stabit in domo cū hæredibus in legato. importat fauorē hæredis. ibi nu. 3.

8 Legatū pro nō scripto non transit cū onere. in. l. j. §. his ita. nu. 1. C. de caduc. tol. fo. 52.

4 Legatū libertatis videtur extinctū seruo alienato non aūt legatū alterius rei. in. l. si seruo. nu. 1. ff. de alimē. lega. fo. 107.

4 Legatū videtur ademptū per ademptionē oneris adiecti in vim modi. l. alūnæ. §. seia. nu. 1. ff. de adimē. leg. fo. 103.

4 Legatū factū mæuiano, si testator habebat plures fundos separatos cum multis. in. l. j. nu. 3. ff. de reb. dub. fo. 105.

4 Legatum factū seruo pro alimentis: valet. in. l. seruos. nu. 1. ff. de alimen. & ciba. legatis leg. fo. 92.

4 Legatum pro nō scriptū quare non accrescit cū onere, portio hæreditatis sic. in. l. quæ cōditio. nu. 2. ff. de conditio. & demonst. fo. 122.

4 Legatum incertum fauore alimentorum valet. in. l. stichus. num. 1. ff. de lega. 3. fo. 52.

4 Legatum incertum valet fauore dotis. in. l. theopōpus. nu. 5. ff. de dote præle. fo. 77.

4 Legatum optionis habetur vt purum, qñ hæreditate nō reperiūtur nisi tot, quot debent eligi. in. l. si tibi. §. si ex quatuor. nu. 1. ff. de optio. lega. folio. 79.

4 Legatum optionis quātum ad ius est purū, quantū ad rē eligendā est cōditionale in. l. si pamphilo. nu. 1. ff. de optio. lega. fo. 79.

4 Legatū optionis est purū quādo familia redit in vnū. in. l. si optio serui nu. 1. ff. de optio. lega. fo. 79.

4 Lagatum sub conditione de aliquo dando vel faciendo dicitur modale & non cōditiōale & in summario in. l. huiusmodi. nu. 2. ff. de le. 1. f. 22.

4 Legatum remanet apud hæredem cū onere suo, si legatarius non vult agnoscere. ibid. nu. 6.

4 Legatum factū à patre filiæ qui primò dotauit, & tradidit qñ legatum valeat & debeatur. in. l. huiusmodi. §. cū pater. nu. 3. ff. de leg. 1. fo. 22.

4 Legatum quantitatis factum à debitore speciei quòd nō videtur factū animo cōpēsandi. ibidem. nu. 3.

4 Legatum si primo fit à patre & postea dotat, qñ valeat: & debeatur. ibidem. nu. 4.

4 Legatum factum à socero genero cui dotem promiserat qñ valeat. ibidem. nu. 5.

4 Legatum vniuersitatis iure valet etiam si commodū cōtineat. in. l. cum pater. §. mēse. nu. 1. ff. de leg. 2. fo. 45.

4 Legatum vniuersitatis iuris æquiparatur emptioni. ibid. nu. 3.

Legatū potest habere incōmodū. ibid. nu. 4.

4 Legatū factū de taberna intelligitur de loco non de mercantia & quando veniat. ibid. nu. 5.

7 Legatum factum de mensa non cōprehendit locum. ibidem. nu. 10.

4 Legatum qualiter dicatur negotiatio. in. l. altera. §. sed si quis ad opus. nu. 2. ff. de leg. 1. fo. 14.

4 Legatum vniuersale factum per verba generalia qñ referatur ad tēpus mortis vel ad tēpus testamenti. in. l. testator. §. qui indiuisam. nu. 2. ff. de leg. 2. fo. 50.

4 Legatum titio de centum, quæ mihi debes, non valet. in. l. legaui. n. 2. ff. de libe. lig. fo. 99.

4 Legatum annuū pendente dubio æstimatur inquantum debetur. in. l. titio. nu. 1. ff. ad legem falcidi. fo. 137.

Legatum vsusfructus factum alicui quanto tēpore duret, vt posset fieri ęstimatio. idem in alimentis. in. l. hæreditatum. nu. 1. ff. ad legem falcidiam. fo. 137.

3 Legatum dotis factum filiæ qñ possit peti? in. l. qui negotiationem. §. pupillo. nu. 1. ff. admini. & peri. tuto. fo. 68.

3 Legatum factū mulieri, quā quis retinebat in vxorem, quā tamen pro vxore habere non poterat, quando valeat? in. l. miles ita. §. mulier. nu. 5. ff. de mili. test. fo. 165.

4 Legatum factum de eo quod est in ciuitate, an con contineat quæ sunt in suburbijs? in. l. vxorem. §. legauerat. numero. 2. ff. de legatis tertiò. folio. 58.

5 Legatum speciei mihi debitę, qñ valeat. in. l. possideri. §. ex pluribus. nu. 13. ff. de acqui. pos. fo. 84.

4 Legatum factum arti mercatorum, vel caligariorum, valet quando talia collegia sunt approbata per principem, vel ciuitatem superiorem nō cognoscentem. ibid. nu. 5.

4 Legatum quando in genere est factum & valet cuius sit electio an legatarij, an hæredis in. l. legato generaliter. numer. 2. ff. de legatis primo. folio. 12.

4 Legatum habens de iure speciali habet ius non decrescendi, licet non ius accrescendi. in. in. l. filium. §. is autem cui portio. nu. 1. ff. de leg. præstan. fo. 169.

4 Legatum factum iudęis de perusio, videt̄ factum vt singulis, non vt collegio, valet. in lege cum senatum. numero tertio. ff. de rebus dubijs. folio. 188.

4 Legatum factum ei qui est testis in testamento, valet. in. l. si quis ita. nu. 1. ff. de reb. dub. fo. 107.

4 Legatum extinctum alienatione non restauratur, nisi de nouo probetur. in. l. cum seruus. nu. 1. ff. de adimen. lega. fo. 102.

4 Legatum annuū factū diuiti, nō videtur factū causa alimentorū: secus si fit pauperi. in. l. codicillis. nu. 1. ff. de annuis lega. fo. 69.

4 Legatum à principio inualidum non confirmatur, nisi defectus purgetur per vltimam voluntatem testatoris. in. l. catoniana. j. nu. 12. ff. de regu. catonia. fo. 109.

4 Legatum qñ deficit mixta consideratione testantis, & legatarij, quare inspicitur id quod nocet, & non id quod prodest. ibi. nu. 19. fo. 110.

4 Legatum alternatiuum quando dicatur vnum, vel plura. in. l. si quis seruum. §. si ita. nu. 1. ff. de leg. ij. fo. 30.

4 Legatum respectu incertitudinis personarum, non est nullum, & ideò si hæres soluit, talis possidet titulo pro legato. in. l. si quis seruum. §. si inter duos. nu. 1. ff. de leg. ij. fo. 30.

4 Legatum factum per testatorem clarutię, in parochia sanctę Mariæ: si vna reperitur in. d. parochia: illa habebit legatum: nec hęres potest dicere quòd poterat esse alia clarutia. ibi. nu. 2.

4 Legatum non dicitur conferri in liberam voluntatem per ista verba, si capitolium ascenderit, ita nec per ista verba si arbitratus fuerit. in. l. in arbitrium. nu. 1. ff. de leg. ij. fo. 29.

4 Legatum relictum arbitrio legatarij, quando valeat. ibi. nu. 2.

4 Legatum collatum in arbitrium hæredis, an valeat. ibid. nu. 3.

4 Legatum quando possit conferri in voluntatem tertij. ibi. nu. 4.

4 Legatum relictum arbitrio tertij quòd eo non arbitrante legatum teneat, nisi arbitrium sit commissum conditionaliter. ibid. nu. 9. fo. 30.

1 Legatum ex causa conditionis implendæ dicitur legatū quātū ad materiam pręsentem. in. l. cum hi. nu. 3. ff. de transact. fo. 95.

5 Legatum factum palam incapaci, non venit in fiscum, secus si est relictum indigno. in. l. variæ. ff. de iure fisci. nu. 4. fo. 228.

1 Legatum ad incommodum alterius repudiari non potest. in. l. si partē. nu. 4. ff. si serui. vend. fo. 191.

6 Legatum pro quo testamento facto & viuo testatore hæres cauit si reuocatur posteà testamentum, non potest peti ex cautione. in. l. statius. ff. de iure fis. nu. 1. fo. 234.

Legatum primò relictum alicui, vt non alienatur, nisi posteà legetur simpliciter poterit alienari. nu. 2.

6 Legatum nomine dotis, ꝙ sit conditione. in. l. si diuortio facto. ff. de ver. ob. nu. 7. fo. 13.

4 Legatum nominatim ab hærede relictum fauore alimentorum debet̄ à substituto. in. l. libertis. §. lucius. nu. 1. ff. de ali. & ciba. lega. fo. 88.

4 Legatum factum à clerico concubinę, ei aufertur & datur fisco. in. l. mulierem. nu. 1. ff. de his quib. vt indig. fo. 113.

6 Legatū si incipiat à pręcedenti conditione, an à dispositione pura, vt pœna committatur cū potuit fieri, & est cessatum in vltimis voluntatibus, non fit differentia. in. l. ita stipulatus. ff. de ver. oblig. nu. 14. f. 41.

6 Legatum quod incipit à pręcedenti conditione negatiua statim committitur, cum quis est in mora faciendi, nec spectatur ꝙ desinat posse fieri, vel non. in. l. vero ꝓcuratori. §. sed & si nō vero. ff. de sol. & libera. nu. 3. fo. 87.

6 Legatum factum ciuibus ciuitatis debet accipi, per procuratores ciuitatis. in. l. vrbis appellatio. ff. de ver. & re. sig. nu. 5. fo. 254.

6 Legatū annuum dicitur incertum, & sunt plura legata. in. l. si Stichū aut Pamphilum. ff. de ver. oblig. nu. 3. fo. 13.

6 Legatū potest esse in pendenti. in. l. vsusfructus. ff. de stip. seruorū. nu. 2. & 6. vbi ponit differentiā inter cōtractus & vltimas volūtates. fo. 57.

8 Legatum factum simpliciter, qñ videatur factum animo compensandi. in. l. pręterea. nu. 1. C. vnde vir. & vxor. fo. 12.

Legatum factum per vxorem viro: ꝙ computatur in lucro debito viro, ex forma statuti vxore præmoriente. ibid. nu. 2.

4 Legatum ex quibus alienationibus reuocatur. in. l. rem legatam. nu. 2. ff. de adimendis legatis. fo. 102.

Et an legatum reuocetur ex alienatione facta causa venerandi. ibi. nu. 5.

Legatū fundi nō videt̄ reuocatū: licet alienauerit vsumfructū. ibi. n. 7.

Et legatum videtur reuocatum parte rei alienata pro ea parte. ibi. nu. 8.

Legatum non censetur reuocatum ex pignoratione, nisi sit pignorata pro tanto quòd non sit spes limitationis. ibi. nu. 9. & 11.

Legatū factū vxori de vestibus, ꝙ non comprehendat vestes ornamēta, per statutum prohibita. in. l. nulli prorsus. nu. 1. C. nulli licere in fre. & æquestribus. lib. 11. fo. 28.

4 Legatū operę serui, an constituat ius in re. in. l. lex falcidia. §. si vsusfructus legatus sit. nu. 5. ff. ad leg. fal. fo. 132.

4 Legatū relictum in testamento solenni non intelligitur tacitè reuocatum per voluntatem minus solennem. in. l. si iure. nu. 1. ff. de leg. iij. f. 53.

Legatū factū in testamento, qñ adimi possit in codicillis, licet in testamento nō sint confirmati. in authen. de restit. fideic. nu. 5. fo. 57.

4 Legatum factum filiæ, de mille si nuberet & si monasterium ingrediatur, quòd habeat ducenta, quòd valeat, sed causa reijcitur & debebit mille. in. l. pœnam. nu. 1. ff. de ijs quæ pœnę caus. relin. fo. 109.

4 Legatum inquantum sit donatio, in quo differat ab alia donatione. in. l. legatum. nu. 2. ff. de leg. ij. fo. 34.

Legatum

4 Legatum ſolutum per teſtatorem in vita tranſit in ſpeciem donationis,& non deducitur Falcidia.ibid.nu.3.
4 Legatum factum alicui, ſi cum filio moraretur:an intelligatur quòd debeat morari in eadem terra,& domo,an non?in.l.qui concubinam.§.vxori.nu.1.ff.de leg.iij.fo.55.
4 Legatum incertum pro refectione viæ,valet.in.l.quidam in teſtamento.nu.1.ff.de leg.ij.fo.33.
4 Pro alimentis ſic.ibi.nu.eodem.
Pro dote ſic.ibi.nu.eo.
4 Legatum nomine pœnæ de iure ſſorum valet,niſi diſpoſitio eſſet opprobrioſa. in.l.lex Falcid.§.item ſi ita.nu.2.ff.ad leg.Falc.fol.132.
4 Legatum alternatiuum,quòd in vna parte eſt vnum,& in alia plura,an dicantur plura legata?in.l.ſi ex toto.§.ſi ita legatum.nume.2.ff.de leg.primo.fo.5.
4 Legatum factum in genere quomodo valeat.in.l.legato generaliter.nu.1.ff.de leg.j.fo.12.
4 Legatum ſi fiat, ſit coram duobus teſtibus Titio, & grauatur, quòd reſtituatur pio loco, legatum remanet penes hæredem cum honore ſuo.in.l.quod quis.numero primo.ff.de his,quæ pro non ſcrip.hab.folio.110.
4 Legatum in ſumptibus,quando valeat?in.l.ſi mulier.§.ſi rem.nu.3.ff.leg.tertio.fo.51.
4 Legatum commiſſum in arbitrium hæredis,vel tertij,an valeat eo non arbitrante.in.l.fideicom.nu 6.ff.de leg.iij.fol.52.
4 Legatum ſi primò admittitur purè,poſteà ſub conditione:iſta ſecunda ademptio nil operatur.Moderni hîc tenent contra Bar.in.l.ſi mihi.§.in legatis.nu.2.ff.de lega.primò.fo.8.
4 Legatum non poteſt peti cauſa nullitatis pẽdente. in.l.poſt legatum.nu.5.ff.de his quib.vt indig.fo.111.
4 Legatum ſpeciei factum creditori illam purè recipere debenti, valet:ſecus in legato quantitatis.in.l.ſi mulier.§.ſi rem.nu.1.ff.de legatis tertio.fol.51.
4 Legatum factum pro dote,quando duplicetur?in.l.Lucius.§.impuberem.nu.1.ff.de leg.ij.fol.49.
4 Legatum quantitatis factum ab inſtituto per teſtatorem Titio,ſi eidem ſubſtituto relinquitur maior quantitas, in illa maiori quantitate ineſt relictum ab inſtituto.in.l.ſi cui.§.ſi filio.numero.2.ff.de legatis primo.fo.16.
4 Legatum annuum,an dicatur vnum,vel plura?in.l.ſi cum præfinitione.nu.1.ff.quando dies lega.cedat.fo.158.
4 Legatum collatum in voluntatem hæredis,ſi ſibi videbitur valet.in.l.ſi ſic legatum.nu.1.ff.de legat.j.fo.20.
4 Legatum factum,niſi hæres voluerit,an ſit purum,vel conditionale? in.l.fideicom.nu.1.ff.de lega.iij.fo.52.
4 Legatum rerum dotalium,valet tanquam legatum rei alienæ,vndè æſtimatio debetur.in.l.cùm pater.§.pater filiæ.nu.1.ff.de leg.ij.fo.45.
4 Legatum inſtrumenti fundi recipit augmentum : ideò venit cum reſtitutione fundi.in.l.fundum.nu.2.ff.de fundo inſt.fo.80.
4 Legatum ſi non valet propter rem principalẽ,non valet propter ſumptus litis.in.l.petitor.nu.1.ff.de liber.lega.fo.100.
4 Legatum quantitatis in dubio,an videatur duplicatum,vt debeatur bis,vel tantùm ſemel.in.l.cum centum.nu.1.ff.de adimen.lega.fo.101.
4 Legatum liberationis perſonale non tranſit ad hæredem,niſi per hęredem teſtatoris petendo,contra fiat.in.l.non ſolùm.§.tale.nu.1.ff.de libe.lega.fo.98.
7 Legatum factum per debitorem creditori,quòd in dubio non intelligatur animo compenſandi.in.l.rem in præſenti.§.primum itaque.nu.10.C.de rei vxo.actio.fo.185.
4 Legatum quando erratum eſt in corpore,non valet:nec in ea re,quam legare intendebat.in.l.ſi quis in fundi voca.numero.4.ff.de legatis primo.fo.4.
4 Legatum,quando valeat,ſi conſtet de teſtatoris voluntate,quòd errauit in nomine appellatiuo.ibi.nu.6.
7 Legatum factum vxori,ꝙ ſit domina & vſufructuaria,extraneis inſtitutis,quid operetur,& contineat?in auẗ.hoc locum.nu.9.C.de ſecund.nup.fo.182.
Legatum vxori,ſi factum ſit de mille,donec vixerit ſine viro,& poſt eius vitam,dicta mille deueniant ad Titium,ſi mulier ſecundo nubit: an Titius ſtatim habeat mille.ibi.nu.10.&.14.
8 Legatum pro non ſcripto,quando accreſcat coniuncto.in.l.j.§.in primo.nu.1.C.de cadu.tol.fo.52.
4 Legatum ſi non tenet:nec onus fideicommiſsi adiectum.in.l.cũ quis decedens.nu.1.ff.de leg.iij.fol.56.
4 Legatum pro dote,ꝙ ſit conditionale,non purum.remiſsiuè tamen.in.l.cùm vnus.§.alimentis.numero tertio.ff.de alimentis & cibarijs lega.fol.91.
Legatum alimentorum non perit per damnationem in metallum.ibi.in.l.is cui.nu.1.
4 Legatum ſimpliciter adeptum,remanet apud hæredem cum ſuo onere.in.l.ſi adimendo.nu.1.ff.de adimen.lega.fo.102.
Et ſi legatum transfertur,transfertur cum ſuo onere.ibi.nu.2.
7 Legatum factum filijs ſpurijs,per quos reuocetur.in.l.ſenatores.nu.2.C.de natu.libe.fol.187.
Et quòd diſpoſitio huius legis habeat locum in quocunque ſpurio.ibi.numero.3.
4 Legatum rei alienæ factum ab ignorante,non debetur,niſi fuerit factum coniunctæ perſonæ.in.l.ſi tibi.nu.2.ff.de leg.j.fo.23.
4 Legatum rei pignoratę,quando debeatur.ibidem.nu.4.
8 Legatum ex codicillis petitur actione vtili ex teſtamento.in.l.ſi quis agere.nu.5.C.de codicil.fo.40.
8 Legatum ſub conditione impoſsibili,& turpi,quando valeat?in.l.ſuperuacuam.nu.2.C.de indi.vidui.fo.43.
8 Legatum rei alienæ valet.in.l.cùm rem alienã.nu.1.C.de legatis.fo.40.
Legatum rei alienæ factum coniunctę perſonę,debetur.ibi.nu.2.
Et quòd res aliena legata poteſt peti.ibidem.
Legatum factum vxori de omnibus pannis,& ornamentis,& ad eius vſum paratis,an comprehendat prohibita portari ex ſumma alicuius ſtatuti?remiſsiuè.in.l.temperent.nu.2.C.de veſtibus oloberis & aura.lib.xj.fol.37.
4 Legatum factum prælato eccleſiæ,ſi ſit à coniuncto,debetur prælato: ſi ab extraneo,contemplatione eccleſiæ videtur factum,& ei debetur.in.l.ciuibus.nu.2.ff.de rebus dub.fo.104.
Legatum factum canonico non habenti adminiſtrationem,videtur relictum contemplatione perſonæ,& ei debetur:ſi canonicis vniuerſaliter & indefinitè,eccleſiæ.ibi.nu.3.
Et legatum factum monacho acquiritur eccleſiæ.ibi.nu.5.
4 Legatum non remanet apud nudum executorem,ſiue deficiat de iure,ſiue de facto.in.l.ſolent.nu.5.ff.de alimen.& ciba.leg.fo.88.
4 Legatum ſecundo,an videatur à primo ademptum.in.l.quod traditũ.nu.1.ff.de condi.& demon.fo.130.
4 Legatũ cõditionale,quòd nõ veniat in publicatione bonorũ.ibi.nu.4.
4 Legatum factum de re eccleſiæ,non valet,nec debetur æſtimatio.in.l.idem Iulianus.§.conſtat.nu.5.ff.de leg.j.fo.13.
4 Legatum fundi dotalis,vel rei minoris,an valeat & debeatur ęſtimatio.ibi.nu.6.
Legatũ ab extraneo ſeruo legato acquiritur hæredi,ſed hæres tenetur reſtituere legatario.in.l.ſeruo legato.nu.1.ff.de leg.j.fol.19.
4 Legatum optionis quantum ad ius:eſt purum.in.l.homine.nu.6.ff.de optio.lega.fo.79.
4 Legatum ſeruitutis ex qualitate rei legatæ,& perſonæ legatarij magis præſumitur factum contemplatiõe perſonæ,quàm rei.in.l.pater filiæ.nu.1.ff.de ſer.leg.fo.75.
2 Legatũ factũ in teſtamento poſt mortẽ hæredis inſtituti ſine liberis,ꝙ licet hæres non habeat hæreditatem,quòd non debebitur niſi exiſtente conditione in perſona nominati.in.l.fundum.num.4.ff.de actione emp.fo.121.
4 Legatum non vitiatur tranſpoſitione verborum.in.l.quidam.nu.1.ff.de pecu.leg.fo.84.
2 Legatum factum in teſtamento non ſolenni,quòd dicitur debitum naturaliter.in.l.nunc videndum.nu.6.ff.de condi indebi.fo.47.
4 Legatum in diem quo ad tranſmiſsionem ſtatim cedit à die mortis,nõ quo ad dominij acquiſitionem:quia niſi die adueniente. in. l. ſempronius.nu.2.ff.de vſuf.leg.fo.72.
1 Legatum annuum,ſeu in annos ſingulos,habere nõ poſſunt fratres minores.in.l.legatum.nu.2.ff.de cap.dimi.fo.141.
4 Legatum ſimpliciter,& indefinitè prolatum ad tempus teſtamenti refertur.in.l.ſi ita legatum.nu.1.ff.de aur.& aur.leg.fo.93.
2 Legatum conditionale,an impediat exactionem ex ſtipulatione pura & an ſtipulatio conditionalis impediat exactionẽ ex ſtipulatione pura?in.l.pecuniam.nu.1.ff.de reb.cred.fo.20.
4 Legatum factum vxori de pannis lini & lanæ,quid comprehendat. in l.veſtimentum.nu.1.ff.de auro & arg.leg.fo.81.
4 Legatum quando extinguatur per nouationẽ.in.l.nepoti.nu.2. ff. de de fundo inſtruct.& inſtru.leg.fo.81.
4 Legatum extinguitur legatario mortuo ante exiſtentiam conditionis poſsibilis:ſecus in conditione impoſsibili in . l. ab omnibus . §. in teſtamento.nu.1 ff.de leg.j.
7 Legatum factum diuiti expreſsè amore dei,ꝙ non valeat, vt relictum ad pias cauſas.in.l.habeat.nu.34.C.de ſac.ſan.ec.fo.1.
Et eleemoſynam facere diuiti,quando ſit laudabile.ibi.nu.35.
4 Legatum dotis,continet id quod actio de dote originaliter contineret in.l.cum dos.nu.1.ff.de dote præleg.fo.75.
4 Legatum dotis non tollit exceptionem peremptoriam à lege inductã ibi.nu.1.&.4.fo.eo.
4 Legatum dotis quòd dicatur conditionale.in.l.Titio centum.§. Titio genero.nu.1.ff.de condi.& dem.fo.127.
4 Legatum factum pro dote eſt etiam conditionale,niſi ex coniecturis aliter appareat vel niſi ex communi vſu loquendi aliter appareat. ibidem nu.3.
4 Legatum factum pro dote à patre,quando dicatur purum.ibi.nu.4.

4 Legatum factum pro dote, an & quando peti poſsit? ibidem.nu.7.

4 Legatum factum parti ciuitatis vt ſectæ, non valet.in.l.ſi quis à filio.§.ſi parti.nu.2.ff.de leg.j.fol.11.

4 Legatum inutile propter verba inepta, ſi fiat repetitio quando confirmetur.in.l.legata.nu.4.ff.de leg.j.fo.9.

4 Legatum factum cognatis videtur factum his qui ſunt cognati tempore mortis vel teſtamenti.in.l.ſi cognatis.nu.1.ff.de reb.dub.fo.108.

Legatum factum cognatis intelligitur de cognatis teſtatoris.ibi.nu.2.

4 Legatum factum cognatis tertij, intelligitur de his, qui erant tempore teſtamenti.ibi.nu.4.fo.108.

4 Legatum factũ familiæ, vel cognationi Titij iam defuncti valet: quia vr̃ relictũ omnibus deſcẽdẽtibus ex cognatione Titij.ibi.nu.5.f.108.

4 Legatum liberationis non porrigitur ad dolum, & reliqua.in.l.aurelio.§.Caius.nu.1.ff.de libe.lega.fo.98.

4 Legatum reſtringitur per rationem: & rñſio denotat qualiter qs interrogationem intellexit.in.l.aurelius.§.ſticho.nu.1.ff.de lib.leg.fol.99.

4 Legatum dotis, quando extinguatur? in.l.cùm dos.§.adeo autem.nu.1.ff.de dote præle.fo.75.

4 Legatum alimentorum non eſt reiterabile.in.l.Titia hæredi.§.marcho.nu.2.ff.de annuis lega.fo.69.

4 Legatum alimentorum relictum ab eo, cui teſtator nihil relinquit, valet.in.l.ab alio hærede.nu.1.ff.de ali.& ciba.leg.fo.89.

Legatũ ad pias cãs, licet ſit pro non ſcripto, tñ ab hærede debetur.ibid.

4 Legatum ſi ſit creditori de debito, non valet, & variatio admittitur in diuerſis inſtantijs.in.l.Aurelius.§.quidam.nu.1.ff.de libe.lega.fo.100.

4 Legatum factum à viro vxori, quod videatur factum animo compenſandi.in.l.huiuſmodi.§.cùm pater.nu.1.ff.de leg.j.fo.22.

4 Legatum factum à patre filiæ quę primò dotatur, quando videatur factum animo compenſandi.ibi.nu 2.

4 Legatum factum vxori de emptis, & quæ eius cã ſeparata ſunt, comprehendit vtrunq;.in.l.ea tamen.nu.2.ff.de leg.tertio.fo.59.

4 Legatum factum alicui, ſi cum aliquo moraretur, ſi ille habet vxorem, & vxor non vult quod cum eo moretur, habebit legatum, & de nocte morabitur cum vxore, & de die cum illo, cum quo morari debet.in.l.meuia nepotem.§.vxore.nu.2.ff.de annuis leg.fo.68.

4 Legatum non vitiatur, ſi ex tribus demõſtrationibus vna ſit falſa, aliæ duæ veræ.in.l.cùm dos.§.ſi quis vxori.nu.1.ff.de dote præle.fol.75.

4 Legatum vſusfructus tertiæ partis bonorum mobilium & immobilium, non continet iura & actiones. Adde circa hoc & vide Alexan.de Imo.in cõſi.xij.col.pe.in.l.multũ intereſt.nu.4.ff.de vſufr.le.fo.74.

4 Legatum incertum, quòd valeat fauore alimẽtorum.in.l.ſi cui annuũ.nu.1.ff.de annuis leg.fol.69.

Idem fauore piæ cauſæ.ibidem.

8 Legatum annuum ſolutum in præſenti, quando obliget ad ſoluendũ de futuro.in.l.& ſi inutiliter.nu.1.C.de fideicom.fo.43.

4 Legatum factum penitus incapaci, non quæritur fiſco.in.l.ſi in metallum.nu.1.ff.de his quæ pro non ſcrip.hab.fo.110.

4 Legatum factum damnato ad mortem, vel ad perpetuos carceres, eſt pro non ſcriptum, niſi fiat pro alimentis.ibidem.nu.3.

1 Legatum ſi factum ſit prioribus ciuitatis de centum: & Titio qui erat ex prioribus quinquaginta, Titius admittitur ad vtrunq; legatum.in l.ſi conſul.nu.2.de adoptio.fo.26.

4 Legatum generaliter non comprehendit merces, & venalia: & reſtringitur per ſpeciale.in.l.generali.§.vxori.numero.1.ff.de vſufructu legato.fo.73.

4 Legatum factum monacho, cum hoc quod ſi Abbas eum moleſtet deueniat in talem: an Abbate moleſtante ſit locus fideicommiſſo? in.l.lucius.§.tres hæredes.nu.3.ff.ad Senatuſ.Treb.fol.156.

4 Legatum factum ſeruo proprio, tenet, quando eſt tantæ efficacię, ꝙ libertatem tribuat.in.l.ſtatuliberum.nu.1.ff.de leg.ſecundo.fol.31.

Legatum factum illi, cui aliquid debetur ex diſpoſitione legati, quòd videatur factum animo compenſandi.in.§.quoniam verò.nume.1.in auẽ.de exhiben.reis.fol.27.

Legatum factum viro per vxorem, an compenſetur cum lucro debendo viro ex forma ſtatuti de dote vxoris? ibi.nu.2.

Legatum factum alicui, cui aliquid debetur ex hominis diſpoſitione non videtur factum animo compenſandi.ibi.nu.3.

4 Legatum alimentorum factũ certæ perſonæ, non dicitur factũ ad pias cauſas: ſecus, ſi pauperibus.in.l.diui verus.nu.1.ff.ad leg.Fal.fo.139.

Legatum factum viduæ, ſi non nupſerit, an valeat? remiſsiuè.in.§.quæ verò.nu.4.in auẽ.de nup.fo.22.

2 Legatum factum ciuitati in annos ſingulos dicitur perpetuum.in.l.in ſing.annos.nu.1.ff.de annuis leg.fol.68.

3 Legatum, an poſsit pro parte adiri, & pro parte repudiari? in.l.qui totam.nu.5.ff.de acqui.hære.fo.66.

4 Legatum quando dicatur reuocatum ob iniuriam ignoranter commiſſam.in.l.diui.nu.4.ff.de his quib.vt indi.fol.110.

3 Legatum quomodo dicatur acquiri.in.l.ei qui ita.num.1.ff.de condi.inſti.fol.160.

3 Legatum vel fideicommiſſum relictum filio, vel ſeruo, quando pater vel dominus repudiare poſsit? in.l.is qui hæres.§.neq; filius.nu.10.ff.de acqui.hære.fo.170.

8 Legatum factum de fundo inſtructo, de fundo & inſtrumento, & de fundo cum inſtrumento, in quo differant inter ſe.in.l.fundo.nu.1.C.de ver.& rer.ſig.fo.41.

3 Legatus exiſtens apud hoſtes quod teſtabitur ſecundum conſuetudinẽ ſuæ ciuitatis, nõ hoſtiũ.in.l.q à latronibus.n.3.ff.q teſt.fa.poſ.f.98.

Legatus in teſte, non probatur per ſeipſum: ſed per aliũ.in.§.ſancim⁹.nu.6.in auẽ.de teſti.fo.41.

3 Legatus duobus conferens præbendam, ſi neſcitur cui primò fuerit cõceſſa an ſit in poteſtate cõfirmare quem velit? in.l.ſi duas nu.6.ff.de excu.tut.fo.81.

5 Legatus de latere ꝙ non poterit concedere caſtra pertinentia ad curiã Romanam, niſi hoc eſſet ſibi expreſsè à Papa conceſſum.in.l.prohibere.§.vlti.ff.quod vi aut clam.nu.6.fo.164.

3 Legatus ſi ſibi reſeruauit præbendam vacaturã.remiſsiuè.in.l.ſi verò.nu.3.ff.de mili.teſt.fo.164.

Legatus in prouincia, quãdo comparatur proconſuli, poteſt facere theſaurarios.in.l.illud.nume.2.C.de canon.largitione.titu.libro decimo folio.17.

6 Lege Corn.de fal.tenetur qui efficit vt teſtes ad teſtimoniũ perhibendum non veniant.in.l.pœna leg.ff.ad leg.Cornel.de fal.nu.1.fo.181.

6 L.Iul.maie.qui abſtulit reum cõfeſſum condemnatũ, vel condẽnandũ è manibus familiæ, puniẽ in.l.cuiuſq;.ff.ad.l.Iul.maie.nu.3.fo.167.

Si verò non erat reus confeſſus vel condemnatus, puniẽ ad mortem.ib.

E auferens rem de manu familiæ generaliter, qualiter puniatur? remiſſiuè.ibidem.

6 Lege Iulia de ambitu tenetur, qui ingrediẽ domũ iudicis ſtudioſè vt captet beneuolentiã.in.l.hæc lex.§.vlt.ff.ad leg Iul.de ambi.n.2.fo.188.

3 Legem hanc ad caſum non ſpecificatum extendi.in.l.ſi conſtante.nu.29.ff.ſol.ma.fo.19.

1 Legem offendit qui contra illam facit.in.l omnem.§.hæc autem tria.nu.1.in prima conſt.fo.4.

Legem condere eſt maximi imperij.in.l.imperium.nu.8.ff.de iuriſd.om.iudi.fo.49.

3 Leges an fuerint prius in græco, quàm in latino? remiſsiuè in.l.herennius.nu.3.ff.de excu.tut.fo.80.

3 Leges Digeſtorũ an fuerint factæ poſt aduentum Chriſti.in.l.ſpadonem.§.iam autem.nu.1.ff.de excu.tut.fo.85.

Leges, quando ſeruandæ ſint in foro canonico? remiſsiuè.in.§.ſi quis verò.nu.2.in auẽ.de ſanctiſs.epiſc.fo.61.

Leges codicis non continuantur.in.l.omne.nu.1.C.de petitione bono.ſubla.lib.10.fo.fo.12.

3 Leges diſponentes hæreditatem non agnitam tranſmitti, intelligitur, vt ille in quem tranſmittitur poſsit adire, vel repudiare.in.l.ſi quis filiumfa.§.ſi filius.nu.1.ff.de acqui.hær.fo.168.

6 Leges quæ fiunt inter ciuitates, inter Principes & Barones, ſuperiorẽ recognoſcentes, ſunt prohibitæ.in.l.ſodales.ff.de colleg.illi.numero 10.folio.147.

Leges, & ſenatuſconſulta, non ſufficiunt ad omnia.in auẽ.quib.mo.natu.effi.le.nu.1.fo.31.

5 Leges qualiter loquantur, ſpectandum eſſe.in.l.conſenſu fiunt.ff.de a.cti.& obli.nu.1.fo.179.

1 Legi prohibitiuæ non poteſt renunntiari.in.l.de his.nu.3.ff.de tranſac.fo.95.

3 Legi intelligitur, perſpici oculis quæ ſcripta ſunt in.l.quæ in teſtamento.nu.1.de ijs quæ in teſt.delen.fo.120.

7 Legibus loquentibus de examinatione teſtium, poſt didiſcita teſtificata, poteſt renuntiari.in.l.cum apud.nu.9.C.de teſt.fo.154.

Legibus antiquis per hanc conſtitutionem quid addatur.in.§.oportet nu.3.&.5.in auẽ.de iudi.fo.38.

6 Legis & edicti verbis ſeruire debem⁹.in.l.fratres.ff.de pœ.n.2.f.207.

6 Legis flauiæ pœnã num incurrant, qui gnanos & cantores donant.ꝙ non.in.l.lege Fauia.ff.ad leg.flaui.de plagia.nu.1.fo.188.

2 Legis verba quòd debent intelligi ſecundum materiã tituli.in.l.ſingularia.nu.4.ff.de reb.credi.fo.13.

1 Legis diſpoſitione vbi quis ad factum tenetur, tunc quis cogitur præciſè ad factum.in.l.Pomponius.nu.15.ff.de neg.geſt.fo.117.

6 Legis diſpoſitione ſi vnus debet operas, alius merces, an debeanẽ merces, ſi caſu operæ non præſtentur.in.l.præſes.§.diuus.ff.de var.& extraor.cog.nu.5.fo.251.

2 Legis admonendi.diſpoſitio habet locum in actore & reo.ibi.nu.36.

2 Legis ciuitatis diſpoſitio, quòd habeat locum in omnibus collegijsquę per alios reguntur.ibi.nu.11.ff.de rebus cred.fo.18.

2 Legis numinis.diſpoſitio, quòd habeat locum in florenis & groſsis, & in omnibus, quæ in genere ſuo functionem recipiunt.ibi.nu.3.ff.de in lit.iur.fo.38.

Legis diſpoſitio ceſſat, cauſa ceſſante.in.§.ſi verò.nu.1.in auẽ.de nup.folio.20.

Legitima quando debeatur filio in vita patris?in.§.si quis.nu.10.in auť.de hære.& fal.fo.3.

Legitima debita iure naturæ,Falcidia appellatur.Item Trebellianica, Falcidia appellatur.Item,portio debita iure institutionis.in auť.de im mensis dona.fol.45.nu.1.

Falcidia etiam appellatur,quælibet lex quæ resecat.ibidem.

Legitima,an posit per statutum auferri?ibidem.nu.2.

8 Legitima,quòd non perdatur per confectionem inuentarij.in.l.sed cũ testator.nu.11.C.ad leg.Falci.fo.51.

Legitima,quòd non minuatur ad relicta ad pias causas.in.§.si autem hæres quæ.nu.4.in auť.de ecclesiast.titu.fo.58.

Legitima,an auferri posit per statutum?in auť.de trien.& semi.numero.1.fo.18.

Legitima filiorum hodie est triens,vel semis:secundùm numerum liberorum.ibi,nu.3.

Legitima filiorum in minus portione sua institutorũ,altero filio exhęredato,& extraneo vniuersaliter instituto,quanta sit?ibi.nu.8.

Legitima,quòd debeatur ascendentibus:etiam titulo institutionis,in bonis descendentium.ibi.nu.10.

4 Legitima an posit tolli vel minui per statutum:& an dos succedat loco legitimæ?in.l.Titio centum.§.Titio genero.nu.6.ff.de conditio.& demon.fo.127.

1 Legitima parentum,quòd hodie sit aucta,sicut legitima filiorum.in.l.pater filium.nu.6.ff.de inoffi.test.fo.162.

4 Legitima filij per quos suppleatur,quando est relicta minus quarta.in.l.in quartam.nu.13.ff.ad legem Falci.fo.140.

4 Legitima debetur in proprietate,& vsufructu:& hæc lex corrigitur.in.l.vxori meæ.nu.3.ff.de vsufr.lega.fo.74.

3 Legitima impuberis de illo fideicommisso,quòd detrahitur sicut Trebellianica.in.l.cohæredi.§.quod si hæredem.nu.3.ff.de vulga.& pup.sub.fol.153.

Legitima voluntas dicitur,quæ non refragatur legibus.in auť.de hære.& fal.nu.6.fo.2.

Legitima debetur liberis & parentibus:interdũ etiã fratribus.ibi.nu.8.

Legitima parentum vel filiorum,quando posit statuto tolli,vel minui.ibi.nu.11.

Legitima ꝙ excludat fratrem à querela inofficiosi testamẽti.ibi.nu.12.

1 Legitimatio,adoptio,& emancipatio,an posint fieri per procuratorem?in.l.post mortem.§.neque.ff.de adop.fo.30.

7 Legitima filiorum propter relicta,ad pias causas non minuitur.in.l.si quis ad declinandam.nu.6.C.de epi.& cle.fo.29.

7 Legitima filio ingredientis non debetur:nisi post mortem naturalem patris ingresi.in auť.si qua mulier.nu.22.C.de sacr.san.eccl.fo.23.

7 Legitima minus,quando relinquitur,agitur ad supplementum.in.l.omnimodo.nu.1.C.de inoffi.testa.fo.122.

7 Legitima ascendentium est aucta.in auť.nouisima.nu.2.C.de inoffic.testa.fo.120.

3 Legitimam habere pōt,& omittere hæreditatẽ qui habet substitutũ vulgarem,& est grauatus legatis.in.l.gerit.nu.23.ff.de acq.hę.fo.184.

7 Legitimam quoquo titulo relinqui,olim satis erat,& vbi quis agit ad supplementum legitimæ,contra quos debeat agere.in.l.omnimodo.nu.3.&.4.C.de inoffi.testa.fo.122.

6 Legitimandi spurios,item incestuosos,ptãte alicui concessa,ꝙ pōt legitimare spuriũ & incestuosũ.in.l.stipulationũ.ff.de ver.ob.n.2.f.4.

Legitimati per subsequens matrimonium,efficiuntur in patris potestate:etiam si sobolem legitimam habeat pater.in auť.qui.mo.na.effi.legi.nu.1.fo.31.

Legitimati,ꝙ sint legitimi successores patris.ibi.nu.7.fo.32.

Legitimati,qualiter succedant agnatis?ibi,nu.8.

Legitimatio ex nominatione facta in filium,an habeat locum,etiam si filij legitimi supersint?in.§.ad hoc.numero.4.in auť.vt liceat matri,& auiæ.fo.52.

Legitimatus per noiationẽ succedit agnatis,& cognatis pr̃is.ibi.nu.5.

Legitimatio non trahitur retro.in.§.tribus.nu.4.in auť.quib.mod.natu.effi.sui.fo.39.

Legitimatio retrotrahitur:contrarium vide.s̃.nu.4.ibi.nu.13.

Legitimatio est voluntariæ iurisdictionis.in.§.generalis.nu.3.in auť.quib.mod.natu.effi.sui.fol.40.

Legitimari quòd posint absentes.ibi.nu.4.

Absens non adoptatur.ibi.

Legitimatio per Principis rescriptum,quòd fiat in subsidium:& in illis casibus,in quibus non potest fieri.

Legitimatio per matrimonium.ibi.nu.6.

Legitimatus per rescriptum Principis,succedit fratribus,agnatis,& cognatis patris.ibi.nu.6.

Legitimatio per rescriptum Principis,habet locum:si filij legitimi nõ existunt.in.§.si quis igitur.numero.1.in authen.qui.mod.natura.effi.sui.fo.40.

Legitimatio trahitur retro,ad tempus natiuitatis.ibi,nu.2.

3 Legitimatio facta de naturali per Principem retrotrahitur.in.l.moribus.nu.10.ff.de vulg.& pup.subst.fo.140.

Legitimatio per rescriptum habet locum,si filij per matrimonium legitimari non possunt.in auť.qui.mod.na.effi.legi.nu.5.fo.32.

Legitimatio est restitutio natalium.ibi.nu.14.

Legitimatio ad tempus natiuitatis trahitur.ibi.nu.15.

3 Legitimatio,an trahatur retro?in.l.Gallus.§.& quid si tantum.nu.14.ff.de lib.& posthu.fo.110.

3 Legitimatio an fieri posit per procuratorem?in.l.excusare.nu.1.ff.de excu.tuto.fol.86.

3 Legitimatio ꝙ posit impetrari per procuratorem.in.l.Gallus.§.forsitan.nu.1.ff.de lib.& posth.fo.113.

Legitimatus per oblationem curiæ,efficitur in patria potestate.in authen.quib.mo.natu.effi.sui.nu.3.fo.39.

Legitimatus per rescriptum,succedit agnatis patris.in.§.tribus.nu.2.in auť.quib.mo.natu.effi.sui.fo.39.

Legitimatus in testamento patris,an succedat agnatis,& cognatis?remisiuè.ibi.nu.3.

Legitimatus per subsequens matrimonium,ꝙ etiam quo ad ordines,est legitimus,& quo ad omnia.ibi.nu.8.fo.40.

Legitimatus per Principem,non dicitur legitimus quo ad ordines,& omnia.ibi.nu.9.

Legitimatus per Pontificem,an sit legitimus quo ad actus seculares,& succesionem?remisiuè.ibi.nu.10.

Legitimatus per oblationem curiæ,efficitur in patris potestate.in auť.qui.mo.natu.effi.le.nu.3.fo.32.

Legitimatus per rescriptum Principis,est in patris potestate.ibidem.numero.4.

Legitimatus,an habeatur pro legitimo,quo ad omnia?ibi.nu.12.

Legitimatus,an quis dicatur,quo ad actus seculares:& quo ad successiones in terris,in quibus ecclesia non habet temporalem iurisdictionem?ibi.nu.13.

Legitimatus,ꝙ habeat querelã contra testm̃ paternum.ibi.nume.17.

Legitimatus per matrimonium,quod habeat omnia remedia contra testamentum,quæ habet legitimus & naturalis.in.§.dubitatum.nu.3.in auť.de incestis nup.fo.16.

Legitimatus per traditionem curiæ,efficitur legitimus:etiam ad succedẽdũ ab intestato.in.l.eos qui.nu.4.C.de ijs qui spõ.mune.li.x.fo.26.

Legitimatus per oblationem curiæ,efficitur legitimus tantùm quo ad succedendum patri:non autem alijs.in.§.filium.nume.1.&.4.in auť.quibus mod.natu.effi.sui.fol.39.

Legitimatus post testamentum,an testamentum rumpat?ibi.nu.5.

Legitimatio an posit fieri per comitem Palatinum in terris ecclesiæ?remisiuè.ibi.nu.4.

1 Legitimè factum,non retractatur ex facto superuenienti.in.l.patre furioso.nu.3.ff.de ijs qui sunt sui,vel alie.fo.25.

1 Legitimè factum ex superuenienti casu non retractatur.in.l.barbarius ij.nu.20.ff.de offi.præt.fo.36.

3 Legitimo proximo debitore vel creditore existente,an sit locus legitimo,vel datiuo?remisiuè.in.l.si quis sub conditione.nu.33.ff.de testamen.tute.fo.5.

3 Legitimus vel consanguineus an posit esse idem? in.l. cum quidam.§.quod dicitur.nu.1.ff.de acqui.hære.fo.175.

2 Legitimus tutor an præferatur datiuo?in.l.ordinarium.nu.2.ff.de peculio.fo.96.

4 Lego fundũ cum instrumento:& lego fundũ & instrumentum quomodo differunt.in.l.si cui fundum.nu.3.ff. de fundo instruct.fo.81.

Et legato fundo instructo quid veniat.ibi.nu.3.

4 Lego prædia vt veniant alimenta:vel alimẽta ex prædijs:vel relinquo alimenta,& pro alimentis obligo prędia:valde differũt.in.l.libertis.n.2.ff.de adi.& ciba.leg.fo.88.

6 Lego quod habeo in vrbe Romana,tale legatum comprehendit ædificia,& quid quando dicitur in ciuitate Perusina?in.l.vrbis appellatio.ff.de ver.& re.sig.nu.3.fo.254.

Et verbum patria,quòd ponatur latius,quàm vrbs,& ciuitas.ibi.

5 Lego partem meam partis dimidiæ illius fundi,quid veniat in legato?in.l.plures.nu.2.ff.de dam.infe.fo.43.

4 Lego decem super illo fundo,& obligo fundum pro decem,idẽ sunt.in.l.fundus quem.nu.1.ff.de ann.leg.fo.68.

6 Lenocinium est duplex.in.l.ex lege Iulia.§.lenocinij.ff.ad leg.Iul.de adul.& stup.nu.1.fo.167.

6 Lenocinium leuium personarum,vel q̃n adulterium nõ est perfectũ,dicitur crimen leue.in.l.leuia.ff.de accu.& inscri.nu.6.fo.158.

1 Læsus in maiori tẽpore anni restituitur ad totũ annum.in.l.nec non.§.si quis sæpius.nu.2.ff.qui.ex cau.maio.fo.144.

4 Læsio quando petitur reductio ad arbitriũ boni viri, qualiter probet?in.l,Lucius.§.hæres ij.nu.3.ff.ad senatusc.treb.fo.157.

7 Letania non potest fieri sine oratione & cruce.in authentica sed nouo iure.numero primo.C. de episcopis & cleri.fo.28.

Index ſingularium materiarum

6 Leue delictum dicitur etiã in reperto cum cultello,in reperto ludere,& in reperto ire de nocte.in.l.leuia.ff.de accuſ.& inſcrip.nu.9.fol.158.
6 Leue dicitur ſecundum qualitatem perſonarum,in.l.Diuus.ff.de bon. damna.nu.3.fo.209.
6 Leuia delicta vel atrocia dicuntur reſpectu pœnæ.in.l.leuia.ff.de accu. & inſcrip.num.1.fo.158.
L.Iulia de annona,dicitur leue,& etiam graue delictum.ibidem.
2 Leuis culpa quæ dicatur.in.l.ſocius ſocio.nu.1.ff.pro ſocio.fol.113.
2 Leuis culpa qd ſit,& qd leuiſsima,& nũ inter leuẽ culpã, leuiorẽ & leuiſsimã ſit dfia.in.l.qđ nerua.n.26.27.&.28.ff.depo.vel cõtra.f.106.
Leuiſsima culpa in quibus æquiparatur latæ,& leui culpę.ibi.nu.29.
6 Leuiſsima culpa,ꝙ veniat in actione mandati contraria.in.l.ſi ſeruus communis.§.quo verò ad mandati.nu.2.fo.127.
7 Leuiſsima culpa,& caſus fortuitus non habent medium.in.l.ſi in curſu.nu.1.C.depoſiti.fo.171.
Lenius portatur quod à pluribus portatur.in.l.actores.nu.1.C.de exacto.tributorum.lib.x.fo.15.
3 Lex qui ſe patris.C.vnde liberi.ꝙ non ſit correcta.in.l.prætor.§.prætermittere.nu.3.ff.ſi quis omiſ.cau.teſt.fo.189.
6 L.inter accuſatorem.ff.de publicis iudi.qualiter intelligatur.in.l.inter accuſatorem.nu.3.fo.153.
Citatio trina de qua in.l.inter accuſatorem.qualiter fiat.ibi.nu.4.
Et dilatio de qua in eadem lege,ꝙ hodie ſit ampliata in criminalibus, ſicut in ciuilibus.ibidem.nu.5.
Et correctio leg.ꝙ non inducatur ex identitate rationis.ibidem.
6 L.ſi adulterium.ff.ad.l.Iuli.de adul.&ſtup.in adulterio ſimplici eſt corrupta,non in adultero,cũ inceſtu.in.l.ſi adulterium.ff.ad leg.Iuli.de adul.& ſtup.nu.1.fo.176.
3 L.in omnibus.de iudi.quòd locum habeat in actione ſtricti iuris.in.l.ſoluto mat.nu.11.ff.ſol.mat.fo.5.
4 L.hac conſultiſsima.§.penul.an habeat locum quando ſequens eſt imperfectum ratione prætcritionis.in.l.ſi duos.§.ſi prius.nu.2.ff.de bono.poſſeſsio.contratab.fol.168.
5 L.in omnibus.an habeat locũ in cõtractibus ſtricti iuris,& qd certatur in cãæ cognitiõe ad cauẽdũ?in.l.ſi creditores.ff.de priui.cre.n.1.f.141.
5 L.ſi duo.§.creditores.ſ.vti poſ.ꝙ loquatur etiam in his,qui nullo modo poſsident.in.l.prætor.§.pe.ff.de iti.actuqꝫ pri.nu.4.fo.161.
6 L.j.ſ.de in litem iuran.quòd non habeat locum in ſtipulatione iudicatum ſolui.in.l.cum procurator.ff.de fideiuſ.& manda.nu.1.f.82.
6 L.ſi Titius.ſ.eo.concordat cum.l.ita ſtipulatus.in.l.ita ſtipulatus.ff.de ver.obliga.nu.20.fo.41.ob.
6 L.qui vltimo.ff.de pœnis.per auť.hodie.C.de dona.inter vi.& vxo.nõ corrigitur in dãnato in metallũ.in.l.qui vltimo.ff.de pœ.nu.3.fo.206.
5 L.à Diuo Pio.loquitur etiam in aliꝭs magiſtratibus,quàm populi Romani.in.l.à Diuo Pio.ff.de re iud.nu.1.fo.121.
Lex,properandum.ꝙ non habeat locum in cauſis,vbi lis non cõteſtatur.in.l.litibus.nu.11.C.de agrico.& cenſi.lib.xj.fo.46.
4 Lex qui duos.ſ.de reb.dub.ꝙ habet etiam locum.quando deceſſerint diuerſis caſib⁹.in.l.qui ex liberis.nu.1.ff.de bo.poſ.ſecũdũ tab.fo.182.
5 Lex ſi cum vno.j.de excep.rei iudi.& ibi glo.an habeant eandem cauſam defenſionis:aut non loquitur in appellatione non in præiudiciali.in.l.de pupillo.§.ſi plurium.nu.4.ff.de no.ope.nun.fol.10.
Lex ſcripta,in dubio.quando præſumatur facta ad partis poſtulationem.in.l.ſcire debet.nu.14.C.de bo.vac.& eorũ incorpora.libr.x.f.9.
Lex non iniuſta.an contineat ius commune,vel ſingulare?in eadem.l.nu.5.C.de conueniendis fiſci debitoribus.lib.x.fo.6.
Lex.inſtar.ꝙ habeat locum in officialibus aliarum ciuitatum.in.l.inſtar.nu.9.C.de iure fiſci.lib.x.fo.3.
Lex inſtar.an habeat locum in computatione iuridica,& verè facta?in l.inſtar.nu.5.C.de iure fiſci.lib.x.fol.3.
Lex intelligitur ſecundum materiam tituli,vbi eſt poſita.in.l.ius emphy.nu.2.C.de fundis patri.& ſaltuen.lib.xj.fo.51.
Lex.Barbarius,ꝙ loquatur in eo,qui erat in quaſi poſſeſsione officꝭ ex diſpoſitione populi,qui eum liberum facere poterat.in.l.generali.nu.3.C.de tabularꝭs ſcribis.lib.x.fo.31.
Lex noua,licet dictum ſit ꝙ trahatur ad præterita,tamen non trahitur ad pendentia:ſi in cauſa principali renuntiatum ſit omnibus allegationibus,& relationibus Principi factis.in auť.vt cum de appel.cognoſc.nu.1.fo.51.
Lex noua,qñ trahatur ad præterita & pendentia?ibi.nu.3.
Lex noua,etiam ſi dictum ſit,ꝙ trahatur ad pendentia,an trahatur ad pendentia per appellationem?ibi.nu.4.
Lex ſpecialis facta ſuper vna cauſa,ita inſtante actore,vel reo,non valet.ibi.nu.5.
8 Lex iſta,quòd non deroget legi cum antiquioribus.in.l.ſcimus.§.notiſsimum.nu.1.C.de iur.deli.fo.34.
Et an diſpoſitio huius legis in milite nõ cõficiente inuentarium,quòd non teneať vltra vires hæreditarias,an corrigatur? remiſsiuè.ibi.nu.2.
4 Lex magis ſequitur naturam vltimæ voluntatis,quàm contractũ.in.l.tranſlatio.nu.1.ff.de adi.leg.fo.101.
Lex Imperialis,quę prohibet emere,comprehendit eccleſiam.in.l.ſi diuina.nu.4.C.de exact.tab.lib.10.fo.16.
4 L.ſeruum filꝭ.§.fi.ſ.de leg.j.intelligitur ſecundũ iſtum.§.in.l.damnas.§.qui duos.nu.2.de vſuf.leg.fo.71.
5 L.Et ſi fideiuſſor.ff.de re iu.quòd loquatur generaliter in quolibet fideiuſſore,præter quàm in fideiuſſore mariti.in.l.& ſi fideiuſſor.ff.de re iu.nu.3.fo.125.
5 L.cum reus.ff.de bo.auť.iud.poſ.eſt hodie mutata per auth.& qui.C.eod.in.l.cum vnus.ff.de bo.auť.iu.poſ.nu.5.fo.139.
L.fi.C.de depoſi.per hanc conſtitutionem corrigitur.in auť.de depoſi.& denun.inqui.nu.2.fo.39.
6 L.ſi quis actiones.ff.de priuat.delict.loquitur de priuatis delict.in.l.ſi quis actiones.nu.1.fo.119.
6 L.fingere ſuper impoſsibili,quando poſsit?in.l.ſub conditione.ff.de ſolu.& lib.nu.2.fo.88.
6 L.ſi iudex.ff.de var.& extra.cog.an habeat locum,ſiue in legato,ſiue in cõpromiſſario,ſiue in ordinario,ſiue arbitratore?in.l.ſi iudex.ff.de va.& extraor.cog.nu.1.fo.253.
9 L.xꝭ.tabu.ff.ad leg.Iul.maieſt.tenetur non ſolum qui fecit,ſed etiam qui facere curauit.in.l.lex.xꝭ.tab.ff.ad le.iul.ma.nu.3.fo.167.
6 L.delegare.ff.de noua.& deleg.quòd hodie non corrigatur.per.l.fi.C.noua.in.l.delegare.nu.7.fo.84.
5 L.duo iudices.ff.de re iud.ꝙ loquatur de duobus ordinarꝭs,notabilis eſt,& non alibi.in.l.duo iudices.ff.de re iu.nu.1.fo.125.
4 L.loquens de hærede habet locum in fideicommiſſario.in.l.explicito.§.de illo.nu.1.ff.ad ſena.treb.fo.142.
7 Lex non trahitur ad præterita imperfecta.in.l.contractus.nu.6.C.de fide inſtru.fo.156.
7 Lex poteſt impedire ortum actionis,per appoſitionem diei.in.l.propter æs alienum.nu.2.C.quando fiſc.vel priua.fo.140.
7 Lex.ſi vſusfructus.C.de vſufru.& habi.de qua cautione ſit intelligẽda.ibi.nu.10.fo.127.
Et quòd hæres poteſt remittere hanc cautionem.ibi.nu.11.
Et cautio de qua in iſta lege,quando dicatur de ſubſtantia vſusfructus.ibidem nu.12.
7 Lex.de ꝭs.non corrigitur per auť,item nulla communitas.ibi.nu.2.C.de ſac.ſan.ec.fo.28.
Lex.ſi quis conductionis.C.locati.quòd habeat locum in alꝭs contractibus,quàm in contractu locationis.in.l.ſi rem alienam.nu.3.ff.de pigno.actio.fo.89.
7 Lex vbi aliquid prohibet.licet vltra non procedat,ſi quid fit,eſt nullũ.in.l.non dubium.nu.3.C.de legi.& conſti.fo.32.
Lex quando recipiat interpretationem extenſiuam.ibi.nu.8.
L.generalis & verbum generale,quando recipiant reſtrictionẽ.ibi.n.9.
L.ſi facto contra legem imponit pœnam,an illud factũ teneat,quando lex nihil dicit de nullitate.remiſsiuè.ibi.nu.22.fo.33.
2 L.quòd tu mihi.quomodo practicatur.ibi.nu.16.ff.de reb.credi.ſi certum pet.fo.8.
7 Lex etiam,de compen.habet locum,quando repetiť in debito naturaliter debitum.in.l.in debito.nu.3.C.ſi aduer.ſolu.fo.97.
7 L.ſi imponat pœnã alicui facto,qñ dicatur eam imponere ipſo iure,vel requirať ſñia.in.l.iubemus.§.ſanè ſi hæc.C.de ſac.ſan.ec.fo.24.
3 L.in dubio debet intelligi,ſecundũ materiã tituli in quo ſituata eſt.in.l.hoc edicto.§.neceſſario.nu.3.ff.ſi ventris nomine.fo.45.
7 Lex debet intelligi ſecundum naturam tituli,ſub quo poſita eſt.in.l.illud inſpiciendum.nu.1.C.de in integ.reſt.fo.92.
7 L.interpretans,intelligitur ſecundum legem interpretatam.in.l.rogati.nu.4.C.de teſtibus.fo.153.
L.ſpecialis poteſt fieri in fauorem certæ perſonæ,ita quòd locum non habet in alꝭs.in.l.neque.numero.2.C.de decurionibus.lib.10.fol.22.
Item in odium,niſi talis eſſet contra contractum per rem publicam celebratum.ibi.
8 L.hæc quòd habeat locum etiam in poſſeſſorio recuperandæ,& adipiſcendæ poſſeſsionis.in.l.cum poſſeſ.nu.3.C.ſi de momenta.poſſeſsione.fo.90.
4 L.ſolent.ff.de ali.& cibar.leg.in caſibus in quibus vſuræ non permittuntur.corrigitur.ibi.nu.2.fo.88.
7 L.& ſtatutum quando extendantur ad caſus ſimiles.in.l.illud quod.nume.2.C.de ſac.ſan.ec.fo.26.
L.ſi merces.ſ.loca.ꝙ habeat locũ quando ſuper contractu principali cõmittitur arbitrio incertæ perſonæ.in.l.ſi fund⁹.§.põt.n.2.de pig.fo.139.
2 L.ſi quis maior.C.de tranſact.ꝙ intelligi debeat in contractu ſpontefacto.in.l.prædia mihi.nu.8.ff.de act.emp & vend.fo.125.
L.noua quòd poſsit extendi per.l.antiquam.l.ſi conſtante.nu.30.ff.ſolu.mat.fo.10.
3 Lex extenditur per ſuam rationem.ibi.nu.31.
3 Lex ſimpliciter loquens in vno caſu ex identitate rationis extenditur ad alium caſum quando correctio non inducitur; ſed declaratio & diſtinctio.ibidem.nu.38.&.43.

3 Lex loquens per dictionem taxatiuam, ꝙ extendatur per aliam.l.ad casum habentem similem rationem,& qñ per hominem possit extendi.ibi.nu.42.44.&.45.& ibi.in casu fauorabili.ibidem.

3 Lex in ciuilibus.ff.de iudicijs. quòd non habeat locum in actionibus stricti iuris.ibi.nu.57.fo.20.

7 Lex nõ debet esse ludibrio.in.l.cũctos populos.n.2.C.de sum.tri.f.4.

7 Lex ista,an habeat locum tam in alia ciuitate, quàm in ciuitate Romana.in.l.respublica.nu.1.C.qui.ex cau.ma.in integ.fo.103.

Et lex extendi debet per identitatem rationis.ibi.nu.2.

Et quòd dispositio huius legis habet locum in ecclesijs.ibi.nu.4.

3 Lex præsumit, ꝙ mater excoriaret filium, propter secundum virum. in.l.si quis sub conditione.nu.16.ff.de test.tute.fo.50.

5 Lex à Diuo Pio,loquitur etiam in alijs magistratibus, quàm populi Romani.ibi.nu.1.ff.de re iudi.fo.fo.121.

2 Lex vbi non assistit:nec resistit obligationi,tunc non impeditur naturalis obligatio.in.l.si non sortem.nu.1.ff.de condi.indebi.fol.52.

Lex si resistit obligationi,non nascitur nec ciuilis,nec naturalis.ibid. numero.2.

Lex pœnalis & odiosa extra propriam significationem extenditur, fauore reipu.in.l.quẽadmodũ.nu.4.C.de agrico.& censi.lib.x.fo.44.

Statutum puniens facientem,comprehendit fieri facientem.ibi.

1 Lex & consuetudo antiqua in electionibus seruatur.in.l.illud.nu.2. ff.quod cuiusque vni.nomine.fo.113.

4 Lex Falcidia à Falcidio dicta,vel à falce:quia sicut falx resecat,ita Falcidia.in.l.lex Falci.nu.1.ff.ad leg.Fal.fol.131.

3 Lex semper est certa de eo quod est:non de eo quod est incertum,in l.cum quidam.§.suum hæredem.nu.1.ff.de acqui.hære.fo.175.

Lex noua,quando trahatur ad præterita pendentia:tamen per appellationem?remissiuè.in auẽ.de his qui ingre.ad appel.nu.18.fo.28.

3 Lex semper est certa de eo,quod est certum in natura.in.l.ventre.nu. 2.ff.de acquir.hære.fo.181.

3 Lex ista continuatur,& an sit necessaria continuatio.in.l.Gallus.nu.11. ff.de lib.& posthu.fo.108.

3 Lex nõ potest extendi ratione identitatis,quando induceretur correctio.in.l.Gallus.§.ille casus.numero primo.ff.de liber.& posthumis. folio.114.

1 Lex loquens per verba futuri temporis,non intelligitur ipso iure,sed per sententiam.in.l.extat.nu.7.ff.quod metus causa.fo.125.

3 Lex nunquam fingit donationem in muliere,quando matrimonium sequitur.in.l.si cum dotem.nu.7.ff.so.ma.fo.15.

6 Lex in dubio debet intelligi de actione,quæ tractatur in titu.sub quo est situata.in.l.si hominem.ff.de solut.& libera.nu.1.fo.94.

8 Lex quomodo fingat super impossibili.in auẽ.hoc ita.nu.5.C.de duo. reis stipul.fo.111.

4 Lex ista quòd non habet locum in hærede, non faciente hodie inuentarium.in.l.pater filium.nu.2.ff.de leg.iij.fo.57.

7 Lex noua loquens de solutione,trahitur ad solutionem debiti præteriti.in.l.testium . nume.4.C.de testibus.fo.152.

Lex Falcidia propriè non est inducta contra voluntatem testatoris.in §.si verò non fecerit.nu.2.in auẽ.de hære.& fal.fo.5.

Lex,vel constitutio,post quantum tempus liget?remissiuè.in auẽ.vt in priua.do.sa.nu.3.fo.28.

Lex in.§.j.&.ij.j.de hære.ab intesta.quòd non corrigat tex.in.§.hinc nos.j.de nup.in.§.cum igitur.nu.9.in auẽ.de non eligen.secundo nuben.fo.7.

1 Lex hæc loquitur in actione reali.in.l.is cuius.numer.3.ff.si serui.vendi .fo.190.

1 Lex intelligitur iuxta titulum sub quo situata est.ibid.nu.eo.

2 Lex ista,quòd habeat locum etiam in legibus antiquis.in.l.j.nu.1.ff,de condict.ex lege.fol.69.

Lex semper loquitur,& semper est in viridi obseruantia.ibi.num.2.

Et quando ex legis dispositione oriatur ius agendi,ibi.nu.3.

Lex quando permittit,an ei cui permittitur,oriatur ex tali promissione aliquod ius.ibi.nu.4.

Et an dispositione legis aliquid ad commodum alicuius,& tunc oriatur exceptio,& quando actio.ibi.nu.5.

2 Lex,vel consuetudo vbicunque induceret nouum contractum,ex tali contractu oritur actio,& non condictio ex lege.in.l.j.nu.10.ff.de condict.ex lege.fol.70.

Lex vbi obligationem inductam declarat,quę actio oriatur.ibi.nu.12.

Lex si confirmat obligationem inductam,an ex ea oriatur condictio ex lege.ibi.nu.13.

3 Lex quando requirit actum cum aliqua qualitate,non sufficit actus sine qualitate:nec qualitas sine actu.vnde si dico,quòd testes dixerunt falsum corrupti:debeo probare corruptelam cum falsitate:& non sufficit alterum tantùm probare.nu.2.Et si dico me oppressum per falsas attestationes talium testium:& dico testes corruptos:sufficit alterum probare,numero.3.l.Fulcinius.§.cum hoc.ff.quib.ex caus.in poss.ea. nu.1.fo.136.

1 Lex.xij.tab.licet diuidat inter hæredes actionem & obligationem, actiuè & passiuè:tamen illud qñ est in conditione nõ diuiditur inter hęredes debentes implere conditionem.in.l.si seruus.§.si plurium.nu. 2. ff.si quis cau.fo.70.

1 Lex depositi.j.depositi.loquitur in obligatione rẽ restitui.ibi.nu.8.

7 Lex semper loquitur in.l.arriani.nu.1.C.de epis.& cler.fo.30.

6 Lex in depositi.§.depositi.non loquitur in facto indiuiduo,quo ad solutionem tantũ.in.l.eadem.§.Cato.ff.de ver.ob.nu.8.fo.6.

6 Lex,si quis stipulatus,nõ corrigiẽ per auẽ.qui semel.C. quõ & quando iud.in.l.si quis stipulatus.ff.de ver.ob.nu.4.fo.40.

6 Lex generalis quòd tollat præceptum speciale præcedens.in.l. prætor ait.§.diuus Adrianus.ff.de sep.vio.nu.1.fo.144.

4 Lex qñ dicit quòd opinio omnium sic est,ex suprascriptis probari debet.in.l.labeo.nu.12.ff.de supel.leg.fo.87.

8 Lex quando fieri debeat de raro contingentibus.in.l.si maior. nu. 1. C. de legi.hære.fo.34.

7 Lex quãdo imponit pœnam,nec dicit,cui applicatur,in dubio applicatur fisco.in.l.mulctarum.nu.1.C.de modo mulct.fo.42.

6 Lex Iulia de ambitu,cessat in curia Romana.in.l.hæc lex.ff.ad leg.Iul. de ambi.nu.1.fo.188.

Simonia non punitur vt debet.ibi.

6 Lex cum duo,quòd non sint hodie correcta,quia nil fit innouatum in modo constituendi duos reos.in.l.cum duo.ff.de duo.re.cõsti.nu.1.& 4.fo.58.

5 Lex semper loquitur .in.l.qui bona.§.& supficiariũ.nu.1.ff.de damno infect.fo.31.

6 Lex siue pars.C.de dila.intelligitur secundũ istã. in.l.quod iussit.nu.5. ff.de re iu.fo.120.

8 Lex edicto quòd habeat locũ in testamento in scriptis redacto, per notarium.in.d.l.§.sin autem aliquis.nu.17.C.de edi. diui Adria.tol.fo.37.

Et ꝙ beneficiũ huius legis habeat locum in testamenro nuper facto in illis casibus in quibus valet.ibi.§.sin autem aliquis.nu.19.fo.?7.

Et quòd dispositio huius legis habeat locum in omni successore suo de iure ciuili,siue prætorio.ibi.nu.19.

4 Lex vnica.C.de cad.tol.ꝙ habeat locum in donatione cau.mortis.in. l. re coniuncti.nu.70.ff.de leg.iij.fo.66.

Lex noua quare non trahatur ad pendentia per appellationem,licet dictũ sit,ꝙ trahiẽ ad totã?in auẽ.vt cum de appel.cog.nu.2.fo.51.

6 Lex disponens aliquem ex aliquo cõtractu obligari , impedit ciuilẽ & naturalẽ obligationem.in.l.cum lex.ff.de fideius.& manda.nu.7.f. 76.

6 Lex disponens ꝙ aliquis cõtractus inter aliquos non valeat,si id ab initio,impeditur naturalis & ciuilis.in.l.cum lex. ff. de fideiuss. & mand. nu.8.fo.76.

Lex si annullat contractum factum inter aliquos, si aliquid nõ fuit obseruatum,non impeditur obligatio,sed paratur exceptio.ibi.

Statutum ꝙ instrumenta donationũ insinuari debent intra sex menses, aliâs nõ valeant,nõ irritat donationẽ ipso iure,sed parat exceptionẽ.ib.

Lex cassans contractũ ex postfacto,non tollit ciuilem obligationẽ.ibi.

6 Lex disponens quòd ex aliquo contractu actio petitiove non detur,vel quòd aliquis non audiatur,non impedit ortum actionis,si aliter de iure communi oriebatur,sed iudicis officium si ex illo contractu oriebatur. in.l.cum lex.ff.de fideius.& mand.nu.9.fo.76.

Claus.petitio ve nõ deẽ.in crĩalibus inducit ꝙ ipo iure nõ audiaẽ.ibidem.

6 Lex qñ ꝓhibet nõ alienari ,& sic executioni nõ resistit, impedit tacitè cõtractũ,obligationẽ,& actionẽ.ĩ.cũ lex.ff.de fideiu.& mã.n.10.f.76.

8 Lex corrigens in vno ex correlatiuis,intelligitur corrigere in alio.in. l. leg.Iul.nu.1.C.de indict.vid.fo.42.

1 Lex per non vsum non tollitur:sed deuiãdo,vel diuertendo à recto intellectu:in.l.omnẽ.§.& antea.nu.1.in prima const.fo.4.

1 Lex ista intelligitur de satisdatione de iudicio sisti.in.l.sciendũ.nu.3.ff. qui satis.cog.fo.65.

2 Lex nõ rñdet quæstioni propositæ,ꝙ videẽ determinare pro ea parte, quæ vltimò ponitur.in.l.bona fides.nu.2.ff.depositi vel contra.fo.104.

2 Lex est semp incerta.ĩ.l.si pecuniã.§.si seruũ.n.4.ff.de cõ.cau.da.f. 42.

2 Lex quòd extendatur ad antecedentia eius quod in eo expressè opponitur.in.l.oratio.nu.2.ff.de despon.fo.155.

7 Lex rem maioris.C.de resc.vend.habet locũ in emptore decepto. ibid. nu.3.fo.174.

Et huius legis dispositio quòd habeat locum in omnibus cõtractibus bonæ fidei.ibi.nu.4.

Et an habeat locum in contractibus stricti iuris.ibi.nu.5.

7 Lex in bonæfidei.C.de reb.cred.& iureiur. ꝙ habeat locũ in omnibus causis ciuilibus & criminalibus.ibi.nu.1.fo.133.

7 Lex communis extenditur ad lit.penden.statuta,& reformationes, nõ etiã si expressè dicaẽ.in.l.sancimus.n.18.&.19.C.de sac.san.ec.fo.26.

7 L.momẽtaneæ.C.q legi.psonã.loqẽ de possessione adipiscendæ, vel recuperandæ posses.prout refertur ad personam minoris.ibi.nu.3.fo. 113.

7 L.ij.de resc.ven.an habeat locũ in omnibus contractibus bonæfidei. in l.maioribus.nu.1.4.C.communia vtriusque iudi.fo.131.

8 Lex proinde.§.si.cum.l.seq.quòd corrigatur per istum text.in.l. cum quidam.nu.3.C.de ver.& rer.sig.fo.42.

Index ſingularium materiarum

7 Lex bonam fidem.C.de act.& obli.habet locum in omnibus contractibus.ibi.nu.1.fo.138.

Item habet locum in contractu liberationis.ibi.nu.2.

1 Lex indeterminatè loquens circa locum & tempus debet intelligi de omni loco & tempore.in.l.ait prætor.nu.1.ff.de aleato.fol.200.

5 Lex Cornelia ponit verum vel falſum doloſè commiſſum.in.l.ex ſententia.nu.1.ff.de teſta.tute.fo.51.

Lex prouidens aliquid contra ius commune,quando extendatur?in.l.ſi verò.§.de viro.nu.1.ff.ſol.mat.fo.33.

4 Lex coniecturans mentem teſtatoris intelligitur,niſi aliter de voluntate appareat.in.l.licet.nu.1.ff.de lega.j.fo.20.

3 Lex noua quãtuncũq; odioſa & pœnalis debet extendi ſecundùm regulam iuris antiqui.in.l.ſi minores.nu.6.ff.qui petant tuto.fo.57.

1 Lex naturalis.§.ſed ſi edi.j.de præſcript.verb.in quo corrigatur per hunc.§.in.l.iuriſgentium.§.& ideò puto.nu.3.ff.de pact.fol.81.

1 Lex & reſcriptum quid diſtẽt.in.l.omnẽ.nu.6.in prima cõſtitu.fol.3.

Lex noua trahitur ad præterita,& pendentia,ſi hoc dicatur.in auth.in medio li.non ſi.nu.5.fo.50.

Lex debet inſinuari,& inſinuata,valet poſt triginta dies ab eius inſinuatione numerandos.in auth.vt neq; mi.neq; fœ.nu.2.fo.50.

Lex ſi.c.de ſacroſan.ec.an habeat locum in municipio,ſeu caſtro?in auth.de hæredi.& fal.fol.2.

Leges ad poſſibilia adaptantur.ibi.nu.5.

Lex quando tollatur per deſuetudinem.ibi.nu.10.

Lex noua imponens pœnã ſuper delicto,non cõpræhendit delictum præteritum:ſed debet punire lege veteri.in.§.interdicimus.nume.1.in auth.vt iudi.ſine quoquo ſuffra.fo.14.

7 Lex fœminæ,an ſit correcta:ita quòd nullis ſuperexiſtentibus liberis, propter tranſitum ad ſecunda vota priuetur proprietate bonorum. in auth.ex teſtamento.nu.1.C.de ſecundis nup.fo.181.

Lex bona & æqua,quando tolli poſſit per contrariam conſuetudinẽ? in auth.neque virum.nu.2.fol.48.

7 Lex cum furioſus,an ſit de quinquaginta deciſionibus cõpilatis poſt inſtitutiones,ibi.in.§.ſed cum antiquitas.nu.2.C.de curatore furio.ſeu prodigi.fo.194.

7 Lex rem non nouam,fuit facta ante hanc legem.in.l.cum & iudices. nu.6.C.de iureiur.propter calum.dan.fo.106.

Et qñ debeat eſſe prior in ordine lex,quæ facta eſt prior.ibi.nu.7.

8 Lex communis & conſuetudo in quo differant.in.l.conſuetudinis.nu. 5.C.quæ ſit long.conſue.fo.117.

Et quomodo differant conſuetudo,& lex municipalis.ibi.nu.6.

Lex ꝙ capiat coniecturam ex voluntate defuncti:& in caſu huius.§. hæres hæreditatẽ adiuit.in.§.ſi qs.nu.4.&.5.in auth.de hære.& fal.f.3.

3 Lex prouidendum,an habeat locum in aduocatis hodiernis.ibi.nu.2. C.de poſtulando.fo.74.

Et quòd pœna huius legis intelligitur per ſententiam.in.l.prouidendum.nu.3.C.de poſtulando.fo.74.

7 Lex in omnibus.ff.de iudi.an habeat locum in contractibus ſtricti iuris.in.l.ſiue apud.nu.12.C.de tranſact.fo.66.

7 Lex ſequẽs derogat cõſuetudini præcedẽti,i.l.eos.n.5.C.de vſur.170.

7 Lex animaduertimus. habet locum in actore & reo.ibi.nu.1.C.de his qui peten.nomi.fol.85.

7 Lex de his.ff.de tranſactio.quòd habeat locum in teſtamentis,& vltimis voluntatibus.in.l.ſub prætextu.la.ij.nu.1.C.de tranſact.fo.64.

7 Lex debet intelligi de illo titulo,ſub quo ſita eſt.in.l.actione.nu.7.C. de tranſact.fo.60.

5 Lex diſponens ſuper his,quæ ſunt iuris,etiam per verba denotantia fictionem:dicitur verè factio,& non per fictionem.in.l.is qui.nu.29.ff. de vſuſcap.& vſurpa.fo.104.

Lex Barbarius.de offi.præſi.non procedit,quando quis non fuit legitimè electus.in.l.actuarius.nu.3.C.de numera,& actua.libro.xij.fo.67.

8 Lex hæc habet locum in teſtamento,in ſcriptis,& in nuncupatiuo.in l.& ab antiquis.nu.1.C.de teſta.& quemad.teſta.ordi.fo.18.

7 Lex iſta in quo ſuppletur per auth.qui ſemel.in.l.properandum.§.& ſi quidem.nu.8.&.16.C.de iud.fol.111.

5 Lex generaliter loquens,non poteſt per hominem,ſed per legem reſtringi,cauſa contrarietatis euitandæ.in.l.proſpexit.nume.1.ff.qui & à quib.ma.fo.78.

Et lex generalis ex defectu rationis non reſtringitur,etiam quòd quis amittat lucrum:ſecus ſi damnificatur.ibi.nu.2.

5 Lex ſi prius.de no.ope.nun.ff.quæ loquitur de confeſſoria,& negatoria quare poſita ſit ſub iſto titulo.ibi.nu.2.fol.20.

4 Legato veſtimentorum facto vxori veniunt veſtes feſtiuæ,& non feſtiuæ.in.l.edicto.§.vxori.nu.1.ff.de aur.& argen.leg.fo.96.

5 Lex,vt gradatim.ſ.de mune.& hono.loquitur de indefinita,quæ ex proprio ſignificato non compræhendit particularia ſub ſe contenta.in l.cæſar.nu.17.ff.de publica.& vectigal.fo.58.

Et quando indefinita compræhẽdat particularia ſub ſe contenta.ibi.

5 Lex quando non ſimpliciter dat actionem,ex ea datur actio & exceptio.in.l.ſtatuas.nu.1.ff.de acqui.rer.domi.fo.79.

5 Lex hactenus.ſ.de vſufru.intelligitur,quòd dominus non cogitur reficere quo ad onus perſonale:ſed quo ad impenſam,ſic.in.l.cotem.§.qui maximos.nu.16.ff.de pub.& vect.fo.55.

7 Lex odioſas.quando locum habeat,& ſic quando quis dicatur plus petere.ibi.nu.5.C.de plus peti.fo.115.

Et quomodo hæc lex deducatur in practicam.ibi.nu.6.

Lex,vel ſtatutum poteſt facere,ꝙ munus extraordinariũ ſit ordinariũ. Item ꝙ collecta ſit munus reale: licet imponatur perſonæ pro rebus.in l.omnes.nu.2.&.3.C.de indictio.lib.10.fo.14.

1 Lex diuus quòd loquatur etiam in vero contumace.in.l.diuus.n.4.ff. de in integ.reſt.fo.123.

1 Lex diuus.quòd habeat locum in contumace:contra quem eſt lata ſententia interlocutoria.ibi.nu.6.

Lex facta in priuilegium alicuius,ſtatim incipit habere effectum.

6 Lex ſi fideiuſſor.eſt hodie correcta.in.l.ſi fideiuſſor.ff.de fideiu.& mãdato.nu.1.fo.80.

6 Lex præbet ſecuritatẽ omnibus.in.l. capitalium.§.ad ſtatuas.ff. de pœnis.nu.1.fo.206.

1 Lex ſi quis maior.C.de tranſact.nõ habet locum quando quis compromittit vigore ſtatutorum.in.l.qui fidem.nu. 7.ff.de poſtulãdo.fo.97.

6 Lex Agraria,non dicitur publicum,ſed priuatum iudicium.in.l.nõ omnia.ff.de pub.iu.nu.9.fo.149.

6 Lex vtiliſſimũ.ff.ſi fa.fur.fec.dic. quando plures ſerui de vna familia accuſantur criminaliter.in.d.l.vtiliſſimum. nu.nu.3.fo.132.

6 Lex ſuper impoſſibili quod in genere poteſt eſſe poſſibile,licet nõ in ſpecie fingit.in.l.eandem.ff.de duo.re.conſti.nu.2.fo.60.

6 Lex Viſcellia quòd inducat publicam accuſationem. in.l.nõ omnia.ff. de pub.iu.nu.4.fo.149.

7 Lex interpretãs locũ habet in illis caſibus,in quibus habet locũ lex interpretata.in auth.ſacram.nu.8.C.ſi aduer. venditionem.fo.96.

4 Lex cum rem alienam.C.de leg.quod habeat locũ quando teſtator ſimpliciter putabat rem eſſe ſuam non reſpectu alicuius cauſæ:ſecus ſi putabat ſuam ex cauſa.in.l.ſi domus.§.de euictione.nu.4.ff.de lega. primo.fo.19.

1 Lex vel ſtatutum loquens de vxore intelligitur etiam de viro.in.l. ait prætor.nu.2.ff.quod me.cau.fo.124.

1 Lex noua loquẽs in vno caſu, extenditur ad alium in quo militat eadẽ ratio.in.l.vt tantum.§.de filio.nu.1.ff.ff.de ſer.corrup.fo.200.

2 Lex facta à prioribus,quòd quilibet ſoluat collectam intra decem dies ſub pœna quanti pluris,ſecundum formam ſtatuti,ſi non reperiatur ſtatutum,quòd tamen lex valeat.in.l.admonendi.numero.7.ff.de iureiurando.fo.32.

Lex falcidia,quòd hodie habeat locum in teſtamento militis.in.§. non autem.nu.4.in auth.de hær.& fal.fo.6.

Lex,vel ſtatutum annullans contractum,quando intelligatur annullare ipſo iure,vel ope exceptionis.in.l.ſi quis.nu.1.C.de cano.frum. vrbis Ro.lib.xj.fo.39.

5 Lex debet intelligi ſecundum materiam in qua eſt ſituata.in.l.cum vir nu.5.ff.de vſucap.& vſurpa.fo.111.

1 Lex ſimpliciter loquens reſtringitur,ne ſequatur abſurdum.in.l.furti. §.pactus.nu.2.ff.de ijs qui not. infa.fo.100.

5 Lex ſi quis.C.vnde vi.requirit violentiam.in.l.ſi de eo.§.ſi ſeruũ.n.1.ff. de acqui.poſ.fo.96.

8 Lex generalis,tollit conſuetudines ſpeciales.in.l.& ab antiquis.nu.5.C. de teſt.& quemad.teſt.ord.fo.18.

8 Lex qui ſe patris,quòd habeat locum tam in filio emancipato,quàm in in poteſtate.Et quibus caſibus procedere poteſt.in.d.l.nu.2.&.3.C.vnde liberi.fo.10.

2 Lex.ij.C.de reſcin.vend.quòd habeat locũ in omnibus contractibus bonæfidei.item ſi pretio.§.quemadmodũ.nu.1.ff.de loc.& condu.fo.130.

1 Lex vbi nõ diſtinguit,qñ diſtinguat?in.l.p̃ſes.j.n.3.ff.de off.pręſ.f.40.

8 Lex Iulia Niſcella,quid inducebat.in.l.ambiguitates.nu.1.C.de ind.vidui.tol.fo.42.

6 L.quando dicit aliquid fieri extra ordinẽ,intelligitur officio iudicis. in l. fures nocturni.ff. de furib.balnearijs.nu.1.fo.146.

Et iudex ex officio ſuo poteſt inquirere contra fures nocturnos & balnearios.ibi.

5 Lex in omnibus.ſuprà de iud.quòd habeat locum in omni creditore,ſiue bonæfidei,ſiue conditionali.in.l.in poſſeſſionem.ff.quib. ex cau. in poſ.ea.nu.1.fo.136.

8 Lex non trahit ſe ad cauſas finitas.in.l.ſuper hypothecis.nume.2.C.de pig.fo.104.

Lex ſubuenit inopibus,ſicut & locupletibus.in.l.ad inferiorũ.nu.6.C. de apochis pub.& de deſcript.li.10.fo.16.

6 Lex Iul.de vi priua.ꝙ infamet.in.l. infamẽ.ff.de pu.iu.nu.6.fol.152.

2 Lex cum antea.C.de arbi.quòd non habeat locum in arbitratore, ſed in arbitro.in.l.ſi ſocietatem.§.arbitratorum enim.nume.16.ff.pro ſocio. folio.114.

1 Lex caſualiter poteſt facere, quòd partum nudum inducat actionem. in.l.iuriſgentium.§.quinimo.nu.18.ff.de pactis.

Lex

Lex si quis argentum.C.de dona.an habeat locum in donatione remuneratoria, vt puta quia mihi seruisti promitto decem.ibidem.nu.20.

5 Lex prohibens actum,& pœnam imponens, quando videatur actum annullare?in.l.prætor ait.nu.3.ff.de no.ope.nun.fo.124.

1 Lex qñ nõ distinguit,an distinguẽdũ sit?remissiuè.in.l.ab hostibus.§.sed quod simpliciter.nu.2.ff.quib.ex cau.maio.fo.141.

4 Lex noua loquens in vno casu quod extẽdatur ad aliũ casum per legẽ antiquã.in.l.Marcellus.nu.6.ff.ad Senatuscon.Trebel.fo.143.

Lex inducta propter duas causas finales,licet cesset vna:tamen remanet legis dispositio.in.§.si verò.nu.2.in auc.de nuptijs.fo.20.

Lex facit illum iudicem,& vltorem,in quem vindictam collocat.in.§.his quoque.numero.3.in auc.vt lice.ma.& auiæ.fol.53.

5 Lex hæc,an habeat locum in filio emãcipato.in.l.si quis suus.nu.4.ff.de iure deli.fol.162.

1 Lex,Princeps,consuetudo,populus,vniuersitas,& similia dant iurisdictionẽ ordinariam.in.l.more maiorũ.nu.9.ff.de iurisf.om.iu.fo.50.

5 Lex ꝙ loquatur in oĩbus actionibus in factũ,quę descẽdũt ex edictis, vel interdictis prætorũ.in.l.in factũ actio.ff.de act.& ob.nu.1.fo.180.

Filiusfa.ꝙ possit intẽtare actiões in factũ descẽdẽtes ex interdicto.ibi.

4 Lex quando imponit pœnam statim annullat & infringit actum.in l.si quis.nu.2.ff.de his quæ pro non scrip.hab.fo.110.

1 Lex si procurator.la.ij.j.de acqui.re.do.potest loqui in tribus casibus. in.l.procurator.qui pro.nu.5.ff.de procu.fo.111.

8 Lex loquens in auunculo,non extenditur ad patruos,auitas,vel materteras.in.l.illam meritò.nu.2.C.de colla.fol.14.

Lex introducta ad dotis augmentum,non debet in eius præiudicium redundare.in auc.vt immo.bo.ante nupt.nu.3.fo.29.

5 Lex quæ fingit acquisitionem possessionis,est meri facti.in.l.cũ vnus. §.vt.ff.de bo.au.iudi.poss.nu.3.fol.145.

1 Statutum potest disponere ꝙ possessio,sicut dominiũ,videatur continuata in hæredem à die mortis testatoris.ibi.

7 Lex potest facere,quòd quis decedat pro parte testatus,& pro parte intestatus.in.l.cunctos populos.nu.37.C.de sum.tri.fo.7.

7 Lex,ꝙ debeat intelligi secũdũ propriã significationẽ,& ꝙ extẽditur vt euitetur fraus,absurditas,& contrarietas,& ꝙ debet per diuisionem adiuuari.in.l.habeat vnusquisque.nu.5.C.de sac.sanct.ec.fol.10.

7 Lex qñ respiciat futura.in.l.leges.nu.1.C.de legi.& cõsti.princ.fo.33.

7 Lex si cõtradicit canoni,cui stãdũ.i.l.priuilegia.n.2.C.de sa.sã.ec.f.17.

2 Libellandi forma in actione æstimatoria.in.l.actio.§.æstimatio.nu.1.ff.de æstimato.actio.fol.134.

2 Libellãs dicẽs,se dixisse:tollo istã pecuniã quã Titius recepit,& denegat restituere,ideò petit ipm cõdẽnari:ꝙ hic libellus nõ procedit.in.l. cum quid.nu.13.ff.de rebus credi.si certum pet.fo.6.

Libellũ,ꝙ nõ sufficiat præsumptiuè concludere.ibid.nume.14.fo.7.

5 Libellãs in hoc interdicto,an debeat exprimere se possidere ciuilr,vel naturaliter.l.ait prætor.§.interdict.ff.vti possi.nu.6.fo.155.

8 Libelli forma contra eum qui authoritate superioris temerè impetrata possessionem intrauit.in.l.meminerint.nu.9.C.vnde vi.fo.95.

8 Libelli forma,quando tutor,vel curator deliquit,prout in hac lege.in l.meminerint.nu.1.C.vnde vi.fo.95.

7 Libelli porrectio,an fit de processu.in rub.nu.1.C.de in ius vo.fo.48.

7 Libelli verba impropriantur,vt saluetur.in.l.si olei.nu.2.C.de conducto & locato.fo.177.

3 Libelli conclusio in actione rerum amotarum.in.l.rerum amotarum. nu.3.ff.de actione rerum amo.fo.37.

6 Libelli malè concepti porrectione,an interrumpatur pręscriptio.in.l. l.accusatus.ff.ad.l.Iul.de adul.& stup.nu.1.fol.176.

6 Libelli appellatorij debent dari iudici à quo,si haberi põt:aliàs iudici ad quem.in.l.appellandi vsus.§.libelli.ff.de appel.& rel.nu.11.fo.213.

Quando appellans timet iudicẽ ad quem,non sufficit appellare coram honestis personis.ibi.

Libellus appellonis sufficit,si offeratur iudici absq; eo ꝙ legac.ibi.n.12.

Libelli appellatorij qui datur iudici ad quẽ,forma.ibi.nu.13.

7 Libelli productioni,quando possit renuntiari.in auc.offeratur.nu.13. C.de litis contesta.fo.115.

1 Libelli copia quando datur reo,an detur expensis actoris,seruatur fori consuetudo.in.l.qua quisque.nu.3.ff.de edendo.fol.73.

8 Libelli contra inuasorem possessionis rei suæ,apud alium constitutæ, formandi ratio.in.l.si quis in tantam.nu.30.C.vnde vi.fo.96.

7 Libellis offerendis consuetudo curię seruanda est.in auc.offeratur.nu. 4.C.de litis contesta.fol.115.

8 Libello precum statur contra producentem.in.l.conditioni.nu.1.C. de insti.& substi.fo.20.

1 Libello proposito si resultẽt plures actiones speciales,actor debet vnã eligere.in.l.qua quisque.nu.2.ff.de edendo.fo.73.

1 Libello si dicatur,qui:aliàs in iudicio gessi negociatiua,an libellus procedat.in.l.quæ acta.1.nu.2.ff.de offi.procu.Cæsa.fol.42.

1 Libello proposito si dico sententiã nullã,quã peto vt producas,si nõ vis illam producere iudex pronũtiat,ꝙ si quo tempore appareat,ꝙ sit nulla.in.l.qua quisque.§.edenda.nu.2.ff.de edendo.fo.74.

5 Libello accusatorio,non est inserendus locus loci.l.prætor ait.§.ibi autem.ff.de vi & vi arma.nu.1.fo.153.

5 Libello si exprimitur vna causa generaliter,& iudicio pendente superueniat actio,an tale ius claudatur in iudicio de rei vendi.in.l.& an eadẽ §.actiones.ff.de exce.rei iu.nu.19.fo.173.

Libello si exprimo causam remotam,puta emptionis, non tamen probo de tẽpore, reus absoluitur.ibi.nu.20.

Libello in actione personali qs non tenetur exprimere causam.ibi.n.21.

1 Libellus in cõfessoria quomodo formec.in.l.harũ.n.1.ff.si ser.vẽ.f.189.

6 Libellus procedit quando in eo aliquid certum ponitur: licet adijciatur clausula.& plus.in.l.in actione.ff.de fur.nu.3.fo.121.

Claus.& plᵘ adiecta in libello nihil opac,nisi postea ꝓbec aliqd certũ.ib.

6 Libellus,ꝓ damno dato per eum puniri & cõdemnari,& rem mihi restitui,ꝓcedit:qa videtur intentata actio criminalis: & incidenter imploratum officium indicis.in.l.interdum.§.j.ff.de fur.nu.5.fo.127.

6 Libellus quòd possit dari die feriata.in.l.miles.§.sexaginta dies.ff.ad.l. Iul.de adul.& stu.nu.1.fo.170.

6 Libellus qualiter concipiac,& quando sentẽtia, cum petic homo mortuus.in.l.si seruũ Stichũ stipulatus.§.effectus huiᵘ.ff.de ver.ob.n.1.f.37

6 Libellus & sententia alternatiua admittunc,qñ actor nõ potest certũ exprimere.in.l.quod autem.ff.de iniur.& famo.lib.nu.2.fo.139.

1 Libellus debet dari ita clarus, vt reus possit deliberare , an velit cedere, vel contendere.in.l.qua quisq;.nu.1.ff.de eden.fo.37.

Libellus hodie datur in scriptis.ibi.nu.4.

Libellus in officio iudicis an detur remissiuè.ibi.nu.5.

Libellus in petitione hæreditatis.ibi.

Libellus in actione generali quomodo formetur.ibi.nu.9.

1 Libellus generalis absq; causa procedit si non opponatur.ibi.nu.15.

6 Libellus in quo quis petit simpliciter fundũ dari, quomodo intelligic? in.l.si fundum.ff.de ver.ob.nu.3.fo.40.

6 Libellus appellationis qui producitur coram iudice ad quẽ, procedit: licet dicatur,dico sententiam nullam,& si qua est, appello.in.l.si expressim.ff.de app.& re.e.nu.6.fo.218.

Libellus in causa resti.in integ.an procedat.dico sententiã nullam,& si qua est,peto restitui?quòd sic.& consuetudo approbat.ibi.nu.9.

6 Libellus quòd non habeat vim denunciationis.in.l.denunciasse.§.quid ergo.ff.ad leg.Iul.de adu.& stup.nu.1.fo.172.

Mora nisi præcedat,quis no tenetur de interitu rei,nisi à die lit.cõt.non autem à die libelli.ibi.

Libellus datur,vt quis deliberet an velit contendere vel cedere.ibi.

7 Libellus incertus ex circũstantijs non declaratis,ꝙ procedat in criminalibus:qa poterit in processu declarari.in.l.si præses.ff.de pœ.n.2.f.207.

Libellus,accuso te ꝙ percussisti me cum ense,procedit: licet nõ dicatur in qua parte corporis,vel cum ense.ibi.

6 Libellus alternatiuus qualiter procedat?in.l.vbi autem.§.qui illud aut illud.ff.de ver.ob.nu.1.fo.30.

6 Libellus dubius declaratur ex probationibus.in.l.inter stipulantem.§. si Stichum stipulatus.ff.de ver.ob.nu.7.&.9.fo.32.

3 Libellus in quo dico me hæredem Titij,procedit licet sum hæres hæredis Titij.in.l.si quis filiumfa.§.in omni.ff.de acqui.hær.fo.169.

4 Libellus contra plures insolidum formatus,tenet, dummodo apponac ꝙ vnica solutio sufficiat.in.l.si pluribus.nu.2.ff.de leg.ij.fo.35.

1 Libellus peto talem hæreditatem,saluo quòd in iudicio non veniat talis domus,procedit,in.l.solemnis.nu.2.ff.de iudi.fo.158.

1 Libellus officio iudicis non est necessarius:quando imploraċ prò decreto interponendo.Et quãdo in officio iudicis indistinctè libellus requiratur?in.l.nec quicquam.§.vbi decretum.j.numero.3.ff.de offi.procon. & leg.fo.37.

4 Libellus quomodo concipiatur quando petitur legatũ factum de re pignorata.in.l.si tibi.nu.5.ff.de leg j.fo.23.

1 Libellus ex adiectione,vel detractione quando nouus dicatur.in.l.ius ciuile.nu.1.ff.de iusti.& iur.fo.8.

1 Libellus qualiter formetur in hac actione.in.l.& eleganter.§.non solũ. nu.4.ff.de dolo.fo.130.

1 Libellus peto iure dominij vel quasi hodie de consuetudine,admittitur. in.l.ait prætor.nu.1.ff.de publiciana.fo.179.

1 Libellus in vtili rei vendicatione quæ datur cessionario.in.l.si culpa. nu.1.ff.de rei vend.fo.177.

1 Libellus non requiritur in istis interrogationibus.in.l.vbicunq;.nu.4.ff. de interro.act.fo.198.

1 Libellus in officio indicis,quãdo requiratur.ibi.nu.5.

1 Libellus quomodo formetur in consuetudine?in.l.de quibus,nu.j.ff.de leg.& sent.fol.18.

1 Libellus in quo dico seruitutem deberi mihi:procedit:quia intelligitur mediante fundo.in.l.de seruitutibus.numero secundo.ff.si serui.vendi. folio.188.

1 Libellus in actione negotiorum gestorum.quomodo formetur,in.l.si quis absentis.nu.1.ff.de neg.gest.fo.113.

1 Libellus,peto secundum statuta & consuetudines procedit.in.l.de quibus.ij.nu.9.ff.de leg.& sena.fo.19.

Index ſingularium materiarum

1 Libellus pro fideiuſſore contra principalem, quando conuenitur vt ſoluat. in. l. ſi quis mandato. nu. 2. ff. de neg. geſt. fo. 120.

1 Libellus in notorio non requiritur: nec fit litis cõteſtatio. in. l. ſcriptus. nu. 5. ff. de reli. & ſump. fune. fo. 20.

3 Libellus in hac actione quomodo formetur? in. l. quod dicitur. j. §. ſi dos. nu. 2. ff. de impen. in reb. dot. fact. fol. 35.

3 Libellus incertus quo caſu admittitur, & quando incertitudo cauſatur à facto patris: & quando eſt incertitudo iuris. in. l. ſiue contra. §. quia Plautianum. ff. de lib. agno. fo. 41.

3 Libellus qualiter formetur, quando agitur contra pupillum tutorem habentem. in. l. gerere. §. ſufficit. nu. 1. de admini. & peri. tuto. fo. 58.

3 Libellus in remedio huius. §. quomodo formetur? in. l. ſi conſtante. §. quoties. nu. 13. ff. ſo. ma. fo. 23.

1 Libellus an requiratur in officio iudicis reſcindente, & litis conteſt. in l. ab hoſtibus. §. ſed quod ſimpliciter. numero. 10. ff. quib. ex cau. maio. fo. 142.

1 Libellus in officio reſcindente, quomodo formetur? ibi. nu. 14.

1 Libellus vel litis conteſtatio non requiritur in quæſtione ætatis. in. l. de ætate. nu. 4. ff. de mino. xxv. an. fo. 138.

1 Aduerſarius ſi eſt certus, citatur: ſi non eſt certus, fit proclama. in. l. de ætate. nu. 5. ff. de mino. xxv. an. fol. 138.

3 Libellus & litis conteſtatio, an & quando requirantur in caſu huius. l. in. l. ſi conſtante. nu. 81. ff. ſo. ma. fo. 21.

3 Libellus in appellatione dico ſententiam nullam, & ſi qua eſt appello. procedit. in. l. qui teſtamento. §. item quæro. numero. 7. ff. de excuſa. tuto. fo. 88.

5 Libellus in hoc interdicto, qualiter formetur. l. locũ habet. §. condemnatio. ff. de tabul. exhib. nu. 2. fo. 148.

5 Libellus in hoc interdicto debet continere tempus deiectionis, & quot res perditas ibi habebas. l. prætor ait. §. rectiſsimè. ff. de vi & vi arma. nu. 1. fo. 153.

5 Libellus qualiter formetur in hoc interdicto. l. ait prætor. ff. Interdict. ff. vti poſsidetis. nu. 5. fo. 155.

3 Libellus generalis in actione de dote admittitur, ſicut in petitione hæreditatis; & fructus veniunt eadem actione, in Rub. quia. nu. 22. ff. ſol. matri. fo. 2.

3 Libellus ſuper accuſatione ſuſpecti, quomodo formari poſsit. in. l. ſi tutor. nu. 2. ff. de ſuſpect. tuto. fo. 73.

1 Libellus in rei vendicatione debet continere rem ad me pertinere, & me dominum declarari. in. l. ex diuerſo. §. vbi autem. nume. 1. ff. de rei ven. fo. 175.

1 Libellus antiquorum in rei vendicatione & petitione hæreditatis non damnatur. ibi. nu. 2.

1 Libellus quo ad fructus in rei vendicatione quomodo concipiatur? ibidem. nu. 3.

1 Libellus quomodo formetur in rei vendicatione, quando fructus petuntur officio iudicis. ibi. nu. 8. fo. 176.

5 Libellus in quo quis petit reum cogi, & compelli, & non condemnari, non procedit. in. l. ſi cum nulla. ff. de re iudica. nu. 3. fol. 130.

5 Libellus, in quo dicitur peto cogi, & compelli, & ad prædicta condemnari, valet. ibi. nu. 4.

1 Libellus in quo non ſunt appoſita confinia rei procedit, ſi reus non opponat. in. l. ſi in rem. nu. 2. ff. de rei ven. fo. 172.

1 Libellus peto domum cum ſingulis maſſarijs, non procedit. in. l. Marcellus. §. armamenta. nu. 2. ff. de rei ven. fo. 172.

3 Libellus peto cogi & compelli, & ad prædicta damnari, quod valeat. in. l. moribus. §. prius. nu. 3. ff. de vulg. & pup. ſub. fo. 141.

4 Libellus ſi dicat peto talem villam, quòd procedat. in. l. Titia cum. §. Lucius. 1. nu. 4. ff. de leg. ij. fo. 34.

4 Libellus qualiter formari debeat per debitorem, cui legata fuit liberatio contra hæredem. in. l. quid ergo. nu. 1. ff. de libe. lega. fo. 97.

4 Libellus incertus admittitur, quando incertitudo cauſatur ex facto aduerſarij. in. l. qui fidum. §. ſi tu ex parte. nu. 1. ff. ad leg. Falcid. fo. 138.

Libellus, etiam die feriata, offerri poteſt. in aut. de appel. & intra quæ tempo. nu. 5. fol. 23.

7 Libellus in actione directa competit cedenti, quomodo formetur: & quomodo in actione vtili. in. l. inſolutum. num. 3. C. quando fiſc. vel priua. fo. 141.

Libelli forma, qñ quis intentat actionem perſonalem prohibitam per hãc legẽ, vel vtilẽ propter hypothecariã. in. l. hæredẽ. nu. 2. ibi. fo. 41.

Libellus in caſu huius cõſtitutio, qualiter formetur, & quis citabitur? remiſsiuè. in aut. apud quos opor. mona. cau. nu. 7. fol. 26.

4 Libellus quando petitur vſufruct. certarum rerum qualiter concipiatur. in. l. legatorum. §. ſi decem quæ in archa. nu. 1. ff. vt lega. nomine caueа. fo. 159.

1 Libellus & litis conteſtatio requiruntur, quando petitur reſtitutio aduerſus ſententiam diffinitiuam, ſecus ſi aduerſus interlocutoriam. in. l. Diuus. nu. 9. ff. de in integ. reſt. fol. 123.

1 Libellus in officio iudicis & litis conteſt. an requiratur? remiſsiuè. in. l. iuſdicentis. nu. 14. ff. de iuriſ. om. iud. fol. 48.

7 Libellus quãdo poſsit emendari circa ſubſtantialia. & quid & quando circa rem petitam. in. l. edita actio. numero. 2. & ſexto. C. de edendo. folio. 45.

Et quid quando cira aliquam qualitatem. ibi. nu. 8.

Et quid ſi circa obſcuritatem. nu. 9.

Libellus in cauſa ciuili, ſuper actione deſcendente ex delicto, debet cõtinere locum & tempus. ibi. nu. 5.

Et quando libellus poſsit mutari. ibi. nu. 11.

Et libello, quòd quis non poſsit circa principalia addere: ſed circa acceſſoria ſic. ibi. nu. 7.

Et ſi in libello ſit mentio de inſtrumento: tale inſtrumentum quando edatur ante lit. conteſt. ibi. nu. 9. fo. 46.

7 Libellus, dico me eſſe in poſſeſsione talium iurium: licet poſſeſsio in iuribus non detur, quòd ſuſtentetur. in. l. ſi vſusfructus. nu. 14. C. de vſufructu &. habi. fo. 137.

Et ſi in libello dicatur rem pertinere iure dominij: vel quaſi, quòd videatur deductum dominium vtile. ibi. nu. 17.

1 Libellus in officio iudicis quando requiratur? ibi. in. l. nec quicquam. §. vbi decretum. ij. nu. 6. ff. de offi. procon. & leg. fo. 38.

7 Libellus in integrum reſtitutionis, quid debeat continere. in. l. non videtur. nu. 3. C. de in integ. reſt. fo. 93.

2 Libellus in certi condictione. in. l. certi condictio. nu. 4. ff. de reb. credi. ſi cer. pet. fol. 9.

Libellus primò offertur iudici, & per iudicem reo. in aut. de excu. & his qui. nu. 1. fo. 46.

3 Libellus per quem peto aliquem condemnari ſecundum formam iuris & ſtatutorum, quòd perdat. in. l. rerum quidem. numero. 4. ff. rerum amo. fo. 39.

Libellus an requiratur ad hoc, vt res efficiatur litigioſa, vel, an ſufficiat ſimplex conuentio? in aut. de litigi. & deci. nu. 6. fo. 49.

7 Libellus, exceptio, acta, & inſtrumenta poſſunt coram ipſo notario produci. in authen. quæ ſupplicatio. numero. 1. C. de precibus impera. offeren. fo. 39.

4 Libellus peto talem ad ſatisfaciendum compelli, & cogi, ad prędicta cõdemnari, valet in. l. quidam. nu. 3. ff. de procu. leg. fo. 84.

7 Libellus, an requiratur, quando dominus vult expellere emphyteutam officio iudicis? remiſsiuè. in. l. in emphyteuticaria. nume. 5. C. de iure emphy. fo. 178.

7 Libellus qualiter formatur, quando agitur actione prima ad illud, deficit. in. l. exhibitionis. nu. 6. C. ad exhib. fo. 133.

2 Libellus quando agitur ad intereſſe ratione deteriorationis rei commendatæ. in. l. ſed mihi. §. ſi reddita. nu. 3. ff. commo. fo. 78.

7 Libellus datus principi, interumpit pręſcriptionem. in. l. res in iudiciũ. nu. 2. C. de lit. conteſt. fo. 114.

7 Libellus, quando quis petit ſe reſtitui, aduerſus ſententiam, qualiter cõcipiatur. in. l. minus ex tutelæ. numero. 8. C. ſi aduerſus rem iudicatam. folio. 95.

7 Libellus in quo dicitur, dico ſententiam nullam, & ſi qua eſt appello. quòd valet. in. l. cum & minores. uumero. 6. C. ſi aduerſus rem iudicatam. fo. 95.

7 Libellus in actione tutelæ, qualiter poſsit formari. in. l. minus ex tutela. nu. 3. C. ſi aduer. rem iudi. fo. 94.

2 Libellus vbi agitur contra furioſum, formatur in perſona procuratoris. in. l. licet. §. parui autem. nu. 3. ff. de pecu. fo. 97.

2 Libellus quomodo formetur, quando venditor eſt in mora tradendi. vbi de triplici practica. in. l. ſi res vendita. nume. 5. 7. & 8. ff. de act. emp. & venditi. fo. 119.

2 Libellus in actione præſcriptis verbis, qualiter formetur. in. l. naturalis. §. ſi quidem. nu. 5. ff. de præſcrip. verb. fo. 135.

2 Libellus in condictione ob cauſam ex pœnitentia. in. l. ſi pecuniã. n. 10. ff. de condi. cau. da. fo. 42.

2 Libellus quomodo formetur in precario, & quomodo in commodato in. l. in commodato. §. ſicut. numero. 4. ff. commo. fo. 82.

7 Libellus in remedio huius aut. contra qui propriam. ibi. nu. 5. C. de nõ nu. pec. fo. 164.

5 Libellus, peto omnes res, an procedat? remiſsiuè. in. l. de pupillo. §. qui nuntiat. nu. 5. ff. de no. ope. nun. fo. 13.

7 Libellus in iudicio communi diui. in. l. ad officium. nu. 1. C. communi diuid. fo. 131.

5 Libellus requiritur in inſtitutione in integrũ. in. l. dies cautioni. §. hoc autem iudicium, nu. 3. ff. de dam. infec. fo. 29.

Libellus, quòd requiratur, quando petitur cautio damni infecti. in. l. dies cautioni. §. hoc autem. numero decimo. ff. de dam. infe. fo. 29.

Libellus, quòd requiratur in officio iudicis nobili, vbicũq; imploratur in forma iudicij. ibi.

Et glo. in. l. fi. C. quando prouo. non eſt neceſ. quæ dicit iudicem, qui omiſit condemnationem expenſarum teneri, intelligitur ſi fuit petitus. ibi. nu. 9.

Et gloſſa in. l. ampliorem. §. j. C. de appella. quæ dicit quòd ſpeciale eſt in cauſa appellationis, quòd iudex ex officio poteſt teſtes & inſtrumenta deducere.

ta deducere nunq̃ deducta:non est vsquequaq; vera.ibi.nu. 6.

Libellus & litis contestat. quòd requirantur in prosecutione, nunciatione noui operis, etiam quæ fit ex causa damni infecti. ibidem. numero.12.

5 Libellus nouus, an detur in casu huius legis.in.l.si prius.nu.19.ff.de noui operis nuntia.fo.22.

5 Libellus non requiritur in officio iudicis, quando misericorditer imploratur ante litis cõtestationem.in.l.de pupillo.§.meminisse.nu.9.ff. de noui ope.nuntia.fo.13.

5 Libellus, & litis contestatio, quòd requirantur in hoc iudicio. hic.§.loquitur de iuramento calumniæ, quod præstatur ad probationem iuris petentis.in.l.qui bona.§.si alieno.nu.1.ff.de dam.infect.fo.32.

Libellus in possessorio recuperandæ, requiritur.in.l.si coloni.nu.3.C. de agrico.& censi.lib.xj.fo.45.

7 Libellus super actione de dolo, quando dolus dedit causam transactiõi. in.l.sub prætextu.nu.7.C.de trans.fo.65.

5 Libellus in confessoria, & negatoria qualiter concipiatur. in.l.si prius. nu.13.ff. de noui ope.nun.fo.21.

7 Libellus in remedio huius legis qualiter formetur.in.l.rẽ maioris.nu. 16.C.de rescind.vendi.fo.174.

3 Libellus in quo petit rem vt hæres Titij, procedit, licet sit hæres hæredis.in.l.paterfa.nu.2.ff.de vulg.& pup.sub.fo.158.

7 Libellus est duplex:alius conuentionalis:alius supplicatorius.in.l.vnica.C. q̃n libellus principi datus.fo.39.

Libellus q̃n datur principi in actionibus annalibus, inducit litis contestationem.ibi.nu.2.

5 Libellus quòd debeat præcedere, quando quis citatur peremptoriè & ad primum decretum.in.l.si finita.§.iulianus.nume.6.ff.de damno infect.folio.34.

7 Libellus in officio iudicis, q̃n offeratur, & φ iudici concludatur.in.l.si deposita.nu.5.3.4.&.8.C.deposi.fo.171.

Libellus agentis vniuersali nomine reipublicæ, procedit, sicut si ageret nomine fisci.in rub.de iure fisci.nu.8.lib.x.fo.2.

Libellus non requiritur in causa naufragij.in.l.de submersis.nu.2.C.de naufragijs.lib.xj.fo.35.

Libellus non requiritur quando quis proponit aliquid ad sui excusationem, vel defensionem:nec petit aduersarium sibi condemnari, ibid. numero.3.

8 Libellus in quo conueniũtur plures simul, & quilibet insolidũ, procedit, si adijcitur φ vna solutio sufficiat.in.l.si non singuli.nu.1.C.si plures vna senten.fo.80.

8 Libellus in obligatione alternatiua, si electio est creditoris, debet dari certus, & s̃nia certa sequi. Et in simplici obligatione, q̃n procedat petitio incerta, & sententia, & quando etiã s̃nia incerta.in.l.φφ.nu.3.&.4. C.de sen.quæ sine cer.quanti.fo.72.

8 Libellus in quo quis dicit sibi esse ius agendi, eundi, ad talem fundum per talem fundum, φ procedat.in.l.cum non solum.§.finautẽ.nu.2.C. de bo.quæ libe.fo.58.

8 Libellus si detur super nullitate, nec probat ille qui agit, potest iudex nullitatis confirmare s̃niam.in.l.latam sententiam.nu.16.C.quãdo prouoc.non est neces.fo.88.

Et nouas probationes, & allegationes audire.ibi.nu.17.fo.89.

Et omnia intentata prætextu illius sententiæ reuocare. ibidem. numero.18.

8 Libello vno & eodem quando plures possunt conueniri, & etiam agere.in authentica hoc ita.numero.22. C. de duobus reis stipulandi. folio.112.

2 Libello proposito si narratur & concluditur in aliquo contractu innominato, & in fine dicatur, & ad hoc propono actionem ex empto, φ libellus non vitietur.in.l.insulam. numero. 2 .ff. de præscriptis verbis. folio.136.

2 Libello peti potest principaliter, quòd res tradatur.in.l.ex empto.§. & ex empto.nu.2.ff.de actio.empti & ven.fo.122.

1 Libello in petitione hæreditatis: non requiritur φ exprimatur, an sit hæres ex testamento vel ab intest.an per se, vel per mediam personam alterius:cogitur tamen ex causa.in.l.veluti.numer.2.ff. de peti.hæredi. folio.165.

6 Libello malè concepto reus absoluitur ab instantia iudicij, etiã si pars non opponat.in.l.libellorum.§.j.ff.de accusa.& inscrip.num.1.fo.157.

1 Libello restitutionis in integrum quid exprimendum sit? in.l.verũ.§. sciendum.nu.2.ff.de mi.xxv.an.fo.134.

2 Libello, si dico rem ad me pertinere iure dominij, vel quasi: & probo me præscripsisse:an obtineam.in.l.minor.§.si seruus.numero. 3.ff.de euict.folio.147.

5 Libello porrecto, an debeat peti:vt condemnetur in quãtum facere potest? φ non.in.l.sunt qui.ff.de re iud.nu.3.fo.124.

6 Libellorum.ff.accusa.& inscrip.quod dicit de loco & tẽpore, habet locum in adulterio:& in maleficio simili positiuo:secus in dissimili.in.l. libellorum.ff.de accus.& inscrip.nu.11.fo.156.

8 Libellum num quis possit emendare, & mutare ante litem contesta.in auẽ.qui semel.nu.5.C.quomodo & quando iudex.fo.65.

Libellum in scriptis non dicitur quis offerre, licet valeat coram iudice, & dicat notario, scribe φ ego peto à Titio decem:& peto ipsum mihi condemnari in eis.in.l.in sacris.la.ij.nu.3.C.de proxi.sacro. scrini.libr. xij.folio.58.

3 Libellum & litis contestationem semper requiri quando aliquid pleni præiudicij versatur.in.l.si constante.numero. 83. ff.solutio matrimonio.folio.21.

8 Libellus, dico sentẽtiam nullam, & si qua est, appello:an procedat.in.l. latam sen.nu.8.C.q̃n prouoc.non est neces.fo.88.

8 Libellus in quo petitur cogi, & compelli non procedit:nisi etiã ad prædicta condemnari.in.l.j.nu.4.C.de execu.rei iud.fo.79.

4 Libellus & sententia, sunt alternatiua in obligatione alternatiua.in.l. si q̃n quis.§.hæres.nu.2.ff.de leg.j.fo.26.

Libellus quid sit?quid debeat cõtinere:& an contineat nomen actiõis? remissiuè.in.§.illud quoq;.nu.3.in auẽ.de exhiben.reis.fo.26.

Libellus, an debeat offerri?& per quem?ibi.nu.4.

Libellus offertur ab actore, tribus modis.ibi.

Libellus, quòd non possit eram tacitè omitti.ibi.nu.7.

Libellus, peto castrum, vel ecclesiam cum suis pertinẽtijs, φ procedat. ibidem.nu.12.

Libellus, peto quicquid possides in tali villa:an procedat?ibi.nume.13.

7 Libellus alternatiuus admittitur, quando ignoratur, an res sit mutuata, vel consumpta, vel extet.in.l.sancimus.numero.15.C.de sacro.sanc.eccle.folio.26.

7 Libellus, an sit de substantia iudicij?remissiuè.in.l.sicut bonis.nu. 2.C. de in ius vocan.fo.49.

7 Libellus in actione negotiorum gestorum, quid cõtinere debeat.in.l.si mandatum.nu.2.C.de neg.gest.fo.87.

Libellus potest omitti.in.§.illud quoq;.numero.8.in auẽ.de trien.& semis.folio.19.

Item in casu huius.§.non requiritur libellus:sed sufficit facti narratio. ibidem.nu.9.

2 Libellus, q̃n agitur, vt cista sigillata deposita reddatur, quõ formatur: in.l.depositum.§.si cista.nu.1.ff.depositi.vel contra.fo.102.

5 Libellus in actione damni infecti, qualiter formetur? & qualiter sententia.in.l.si tertius.§.officium.nu.1.ff. de aqua plu.arc.fo.48.

7 Libellus debet in scriptis offerri, nisi in casibus breuioribus.in auẽ.offeratur.nu.1.C.de litis contesta.fo.115.

Et per quem offeratur libellus.ibi.nu.3.

Et cuius expensis detur libellus.ibi.nu.5.

Libellus offertur coram arbitro.ibi.nu.6.

1 Libellus quomodo detur in causa restitutionis in integrum?remissiuè. in.l.in causæ.j.§.causa autem cognita.nume.2.ff.de mino.xxv.anno. folio.134.

5 Libellus, φ non debeat dari in missione in possessionem vel primo decreto.in.l.si finita.§.iul.nu.20.ff.de dã.infec.fo.35.

6 Libellus in casu euictionis, qualiter formetur?in.l.iulianus scribit.§.qui fundum.de verb.obli.nu.3.fo.52.

8 Libellus contra nouum debitorem qualiter concipiendis.in.l. nomen quoq;.nu.9.C. quæ res pig.oblig.pos.fo.105.

4 Libellus hodie non requiritur quando agnoscitur bonorum possessio, nisi appareret legitimus contradictor. in.l. bona.§.si causa. nu. 3 .ff. de bono.posses.fo.163.

6 Libellus nouus φ non detur actione nata per cõtestatio.litis.in.l.si Titius & Seius.ff.de ver.oblig.nu.2.fo.11.

6 Libellus, peto à te omnes res, quas in tali villa possides, an procedat?in l.rei appellatione.ff.de ver.& re.signi.nu.1.fo.255.

2 Libellus in materia huius legis quomodo formetur.in.l.vinum.nu. 7. ff.de reb.credi.fo.17.

8 Libellus in casibus legis iudices, debet formari noĩe absentium.ibi.C.si per vim vel alio modo.fo.98.

8 Libellus procedit si exprimatur quantitas, licet non exprimatur causa. in.l.si ex multis.nu.1.C.de annali excep.fo.62.

Libellus procedit, si exprimatur qualitas, neq; causa, si tamen simpliciter dicam, aduersarium mihi obnoxium quid tum iuris, ibidem. numero.2.

Libellum generaliter producens in personali, videtur omne ius suum in iudicio deduxisse.ibi.nu.3.

4 Libellus quando fideicommissarius petit hæredem institutum cogi adire & restituere.in.l.quia poterat.numero.1.ff. ad senatusconsultũ. Treb.folio.145.

Libellus, an possit per partes remitti?remissiuè.in. §. ad excludendas. nu.8.in auẽ.de litig.& deci.fo.50.

Libellus offertur per actorem iudici, & per iudicem, reo ibidem.numero.9.

5 Libellus in hoc interdicto, qualiter formetur.l.prætor ait.§.hoc interdictum.ff.ne quid in loco publ.nu.3.fo.149.

5 Libellus in hoc interdicto:qualiter formetur tam contra ædificantem in publico, quàm contra tenentem opus in publi.l.prætor ait.§.hoc in

terdictum.ff.ne quid in loco publ.nu.2.fo.149.

1 Libellus ago tanq̃ cõiuncta persona,& pro interesse meo,admittitur. in.l.patri pro filio.nu.8.ff.de mino.xxv.ann.fo.136.

1 Libellus in remedio restitutionis in integrum,quid continere debeat? in.l.minor.j.§.finautem.nu.1.ff.de mino.fo.135.

1 Libellus in hoc iudicio formari potest duobus modis.in.l.si cum exceptione.§.hæc autem actio.nu.2.ff.quod metus causa.fo.126.

4 Libellus in casu hui⁹.§.qualiter formet̃ ?in.l.meuius.§.fundo.nu.3.ff. de leg.ij.fo.40.

5 Libellus q̃ supersedeatur super confessoria proposita rei vendicatione.in.l.fundum Titianum.ff.de except.sen.præs.& præiud.nume.8. folio.170.

5 Libellus generalis in rei vendicatione,admittitur in personali,etiam si non opponitur.in.l.si mater filij.ff.de excep.rei iud.nu.2.fo.172.

5 Libellus pro re immobili,à qua quis est expulsus,qualiter sit formandus.l.in interdicto.ff.de vi & vi arma.nu.1.fo.154.

5 Libellus incertus admittitur,quando incertitudo causatur facto rei.l. hoc interdictum.§.quia autem.ff.quorum legatorum.nu.1.fo.146.

Libellus peto rem:si non extat,peto æstimationem:procedit,quando in petitione potest interuenire.ibi.nu.2.

5 Libellus,peto fundum,quem tenes,& possides, qui fuit meus iure dominij,vel quasi:an procedat?quòd nõ.in.l.certum.§.sed & si fundi.ff. de confessis.nu.2.fo.133.

Libellus satis est,si præsumptiuè concludat.ibi.

Libellus,peto centum,quæ tibi mutuaui,& fuisti obligatus: quòd non procedat.ibi.nu.3.

Adde Aret.in.c.ij.colũ.ij.extra de libel.obla.& domi.Maria.in.viij.q. x.q.principalis.ibi.

7 Liber homo,qñ possit in perpetuũ operas suas locare?remissiuè.in.l. antiquitas.nu.2.C.de vsuf.& habita.fo.128.

2 Liber ad pondus,vel onus ad numerum,si dentur vt tantundem reddatur,q̃ non sit mutuum:& q̃ in libro non cadat mutuum.in.l. mutuum damus.§.mutui datio.nu.9.&.13.ff.si cer.pet.fo.4.

2 Liber homo,q̃ non possit se dare in quæstionem,vel torturam alicui. in.l.cum seruus.nu.6.ff.de condi.cau.da.fo.45.

2 Liber rationum qñ facit plenam fidem,& qñ semiplenam.in.l. admonendi.nu.26.ff.de iureiur.fo.33.

Liber rationum alicuius defuncti,bonæ conditionis,& famæ,q̃ inducat præsumptionem pro hærede.ibi.nu.27.

Liber rationum exercentis publicè artem, qñ non continet aliquid pro eo,nec contra eum,q̃ semiplenè probat.ibi.nu.28.fo.34.

6 Liber homo possessus ab aliquo vt seruus,si acquirat,cui acquirat? remissiuè.in.l.sic communis seru⁹ ita.ff.de stipul.seruo.nu.8.fo.68.

7 Liber homo,alteri obnoxius,fugiens potest propria authoritate capi, vt ad iudicem ducatur.in.l.si quis.numero.1.C.vbi quis de curiali, vel cohor.folio.119.

7 Liber rationum alicuius quam probationem faciat.in auc.at si contractus.nu.9.C.de fide instru.fo.158.

7 Liber rationum non probat pro scribente,sed contra scribentem.in.l. exemplo.nu.2.C.de proba.fo.143.

8 Liber si est institutus tanq̃ seruus,sibi acquiritur hæreditas.in.l.cum proponas.numero.9.C.de hæredi.institu.& quæ perso.hæred.insti.in pos.folio.19.

5 Liber rationum priuatè,quam probationem faciat.in.l.nuda ratio.nu. 7.ff.de donatio.fo.69.

Et liber mercatoris,vel campsoris approbati,facit semiplenam probationem,ibi.nu.8.fo.70.

Et glossa.in.l.admonendi.s.de iureiurando,quæ dicit,q̃ scriptura priuata facit semiplenam probationem,intelligitur de scriptura tertij: & etiam de comparatione respectu scripturæ priuatæ eius,contra quem producitur.ibi.

Liber priuati si dubitetur,an sit scriptus eius manu, facta comparatiõe facit fidem,acsi esset confessatum.ibi.nu.9.

1 Liber rationum in dependentibus à mera nostra voluntate plenè probat.in.l.nesennius.nu.4.ff.de neg.gest.fo.121.

5 Liber homo mala fide possideri potest,qñ possidens putat eum seruũ. l.j.§.item acquirimus.nu.2.ff.de acqui.pos.fo.82.

6 Liber.ff.noui dicitur terribilis,quia terret homines.in rubri.de publi. iud.nu.3.fol.148.

6 Liberans me inuitum an habeat contra me actionem neg.gesto.in.l.si Stichum.§.si ab alio.ff.de noua.& deleg.nu.1.fo.83.

5 Liber homo non potest dare vt eum torqueat ad inueniẽdũ crimen.in l.interdum.§.j.ff.de furtis.nu.2.fo.127.

6 Liber & scriptura recipiẽtis solutionem probat,in quam caussam ipse recepit.in.l.creditor.§.valerius.ff.de sol.& libera.nu.1.fo.100.

2 Libera voluntas,quibus verbis conferatur? & quibus veri boni arbitrium.in.l.creditor.§.Lucius Titius.nume.1.ff.mandata.vel contratab. folio.110.

Liberæ volũtati vbi quid committitur,nũ dolus excludatur.ibi.nu.2.

Liberam voluntatem & arbitrium concedere,diuersa esse.ibi.nu.3.

Liberum mandatum plenumq̃ mandatum,idem esse.nu.4.

4 Liberalis in necessitatibus nemo existit & qualiter intelligatur.in.l.relegatam.nu.4.ff.de adimen.lega.fo.102.

4 Liberare est dare.in.l.actione.nu.6.C.de transact.fo.60.

4 Liberatio cui ad tempus relinquitur,potest petere vt interim hęredi silentium imponatur.in.l.aurelius.§.centum.nu.1.ff.de libe.lega.fo.100.

Liberatio si vitiatur in persona eius cui relinquitur,non valet in persona alicuius.secus si vitiaretur in persona eius qui accessoriè liberatur.ibi. in.l.si is qui duos.nu.4.

Et si liberatio vitiatur ex postfacto per in integrum restitutionem,vitiatur etiam quo ad correum,qui liberatus est per quandam consequentiam,nisi dolus creditoris intercesserit.ibidem.num.5.

4 Liberatio contingit ipso iure quando soluitur aliud pro alio creditore volente.in.l.si hæres.nu.3.ff.de leg.primo.fo.27.

6 Liberatio fideiussoris facta à tempore, quia fideiussit ad tempus, non porrigitur ad reũ.in.l.tutor datus.ff.de fideiuf.& manda.nu.5.fo.81.

Et actio hic cur non mutetur ex mutatione tituli actiõis.in.l.iij.§.idem scribit.s.de pecul.ibidem.&.nu.6.

6 Liberatio an contingat, quando res soluta à creditore potest auocari, & in obligatione rem dari.in.l.cum quis.§. qui hominem.ff.de solut. & libera.numero.2.fo.91.

4 Liberatio quando est legata extraneo,non refert an testator ipsum liberet,vel iubeat hæredem liberare, licet non sic liberetur ipso iure. in.l.si peculium.§.si verò sit.nu.3.ff.de pecu.lega.fo.84.

Liberatio facta seruo per dominum, operatur vt seruus sit liberatus ipso iure.ibidem.

1 Liberatio à dolo de futuro etiam de præterito quando fieri possit in contractibus & in vltima voluntate.in.l. si vnus.§. illud nulla. numero 1.ff.de pactis.fol.88.

4 Liberatio relicta conductori per testatorem quid contineat. in.l.si ei. nu.1.ff.de libe.lega.fo.98.

7 Liberatio,quando secum trahat executionem.in.l.de tutela.nu.3.C.de in integ.restitu.fol.93.

4 Liberatio legata debitori hæredis restringitur ad debitum, tempore apertarum tabularum.in.l.cum hæres.nu.1.ff.de libe.lega.fol.99.

4 Liberatio si relinquitur ei qui duobus iuribus tenetur,ab vtroq̃ in dubio est liberatus.in.l.si quis.§.idem iulia.nu.1.ff.de libe.lega.fo.97.

Et pater cui libertas legata est, debet pacto liberari.ibi.nu.2.

Liberatio legata principali quòd possit fideiussori ex dispositione legis:secus si ex dispositione hominis.ibi.nu.3.

4 Liberatio si fit inter contrahentes vt habeat locum exceptio pacti,requiritur consensus duorum & partis præsentia.in.l.non solum.§.si liberationis.nu.1.ff.de libe.lega.fo.98.

Et quando liberatio fit in vltima voluntate, non requiritur partis præsentia.ibidem.num.2.

4 Liberatio quatuor modis relinqui potest.in.l. liberationem. numero 1.ff.de liber.legat.fo.97.

Et liberatio vno ex illis ad quos peruenit commune negotiũ:an talis liberatio profit alteri cum non sint socij. ibi.in.§.nunc de effectu. nu.6.

Et liberationis legatum importat vt debitor acceptilatione liberetur, si est solus,& habet correum socium: sed si habet correum non socium: pacto debet liberari.ibi.nu.1.

4 Liberatio si est relicta duobus reis debendi, quorum vnus est soluendo alter non, vterque capit liberationem.in.l.quærebatur.nu.3.ff.ad legem falcidi.fo.138.

4 Liberatio relicta ei qui tenetur ad pecuniam vel ad rem in qua non habetur ratio doli & culpæ, quid importet. in.l. aurelio.§. caius. numero.2.ff.de libe.lega.fo.98.

Liberatio relicta ei qui tenetur ex contractu in quo venit dolus,& culpa leuis & leuissima,vel leuis tantũ,complectitur omnia etiã ratiõe doli,& culpę:vel reliquorum,licet ad rei restitutionem teneatur.ibi.nu.3.

Et idem in liberatione inter viuos facta simpliciter.ibi.

Liberatio facta inter viuos ei qui tenetur ex contractu depositi,comprehendit dolum.ibidem.nu.4.

Liberatio facta in vltima voluntate ei qui tenetur ex cõtractu depositi, comprehendit dolum.ibi.nu.5.fo.99.

Liberatio facta in vltima voluntate,vel inter viuos ei qui tenetur actione vniuersali,vel generali,quid contineat,an videatur dolus remissus, quando fit inter viuos.ibi.nu.6.

Et quid quando liberatio est facta in vltima voluntate.ibi.nu.7.

Liberatio relicta alicui pro administratione futura,non intelligitur,vt videatur dolus remissus.ibi.nu.8.

Liberatio facta ei qui tenetur pluribus actionibus particularibus, quando porrigatur ad omnia.ibi.nu.9.

Liberatio facta ab vna causa particulari in qua sunt aliqua accessoriè cõplectitur omnia.ibi.nu.13.

Et liberatio generalis facta qñ est vna causa tm̃ & asseritur partẽ fuisse solutam & factã refutationem de toto,cõprehendit oĩa.ibi.n.14.fo.99.

Liberatio,qñ contingat sola oblatione?in.l.susceptores.nu.2.C.de susceptori.præpo.tracta.lib.x.fo.31.

Liberatio

3 Liberatio facta per pupillum tutori cum iuramẽto, an valeat.in.l.quid ergo.§.contrarium.nu.1.ff.de cõtro.iud.tut.fo.93.

1 Liberatio facta per acceptilationem tollit actionem ipso iure.in.l.si cũ te.nu.2.ff.de pactis.fo.92.

Liberatio facta dolo aduersarij vitiatur: ipso iure sicut vitiatur contractus bonę fidei.ibi.

2 Liberato vno ex contrahentibus ex dispositione legali, alter effectualiter non tenetur, & quomodo procedant.in.l.bonafides.num.1.ff.de act.empt.folio.126.

4 Liberato vno in contrahentibus cæteri remanent obligati, qñ omnes insolidum tenebantur: secus si in viriles.in.l.ab omnibus.nume.2.ff.de lega.j.fo.25.

6 Liberato principali acceptilatione, non liberatur ille, qui promittit aĩo nouandi.in.l.eum qui ita.§.si hominem.ff.de verb.obli.nu.3.fo.23.

3 Liberatus præscriptione ꝙ per omnia non sit similis soluẽti.in.l.si pupillus.nu.4.ff.de admini.tuto.fo.65.

2 Liberatus ex dispositione, puta legis si quis in tantam. & similium, an teneatur in foro conscientiæ? in.l.si pœnæ causa.num.2.ff.de condi.indebiti.folio.51.

Liberatus, an posit esse tabellio? remissiuè.in.l.generali.nu.9.C.de tabularijs scribis.lib.x.fo.31.

6 Liberatus tempore, an sit liber à ciuili & naturali? in.l.si quis postquam.ff.de fideius.& manda.nu.1.fo.75.

1 Liberetur si quis facto tertij, primò contra tertium agitur, & si non est soluendo, in pristinum debitorem datur actio.in.l.ex hoc edicto.nu.3.ff.si ex nox.caussa aga.fo.68.

4 Liberi primi gradus non tenent̃ supplere fideicommissum ex fructibus.in.l.postulante.§.sed & in huiusmodi.num.2.ff.ad senatus.trebel.folio.151.

5 Liberi, vel fratres furiosi, vel dementis substituuntur, in substitutione exẽplari necessario si supersunt: in.l.ex facto.nu.29.ff.de vulg.& pup.substi.fo.155.

5 Liberi positi in conditione per testatorem, ꝙ non censeantur vocati.in l.si cum dotem.nu.10.ff.sol.mat.fo.15.

Libera prȩsumitur quælibet res.in.§.coges aũt.nu.2.in aut̃.de manda.princi.folio.18.

5 Liberorum appellatione ꝙ veniant nepotes.in.l.si dotali.nu.1.ff.solut.matri.fo.30.

5 Liberorum appellatione an veniant nepotes? remissiuè.in.l.si quis filiabus.nu.2.ff.de test.tute.fo.48.

3 Liberorum appellatione, an contineant̃ nepotes.in.l.excusantur.§.nõ solum.ff.de excu.tuto.fo.80.

5 Liberorum appellatione proprie venirẽt nepotes: cæteri dicunt̃ posteriores.in.l.Gallus.§.videndum.numero.1.ff.de libe.& posthu.fo.114.

6 Liberorum appellatione, omnes descendentes comprehenduntur, ex propria significatiõe.in.l.liberorum appellatio.ff.de ver.& re.signifi.nu.1.&.2.&.19.vbi ꝙ tantum ad nepotes.fo.258.

Liberorum appellatio prolata in testamento illiterati, an comprehendat nepotes? ibi.nu.20.

Auus quando veniat appellatione patris.ibi.

5 **Libertas** data seruo alieno, nõ cõfirmatur ex iure superueniẽti, manumittenti: & quare: in.l.cũ vir.nu.8.ff.de vsusca.& vsurpa.fo.111.me

3 Libertas in testamento paganorum quando conseruetur hære de decedente hæreditare non adita? in.l.neq; enim.§.cum miles.numer.2.ff.de mili.test.fo.163.

4 Libertas directo seruo alieno non datur. & ibi ponitur ratio.in.l.per omnia.nu.7.ff.de lega.j.fo.2.

4 Libertas data directo seruo alieno non valet.in.l.si seruus.§.si seruus.nu.1.ff.de leg.j.fo.26.

6 Libertas ex seruo confirmatur posteà ex dominio superuenienti.l.hæreditate.§.vlt.ff.de cast.pecul.nu.3.fo.238.

2 Libertatem prȩscribere est occidere seruitutem.in.l.si ædes.§.libertas.nu.1.ff.de serui.vrb.prædio.fo.186.

1 Libertates minuunt legitimam.in.l.papi.§.quarta.num.1.ff.de inoffi.cio.test.fo.160.

Liberti ecclesiæ ob ingratitudinem, an reuocentur in seruitutẽ? in aut̃.vt libe.& cætero.num.10.fo.35.

6 Liberto vel vasallo damnato quæ bona publicentur? remissiuè.in.l.supplicij.ff.de bo.dam.nu.6.fo.208.

Libra, regulariter intelligitur duodecim vnciarum.in.l.ob metallum.nu.1.C.de metalla.& metal.libr.x.fo.36.

6 **Librariis**, notarijs & alijs qui faciunt similes artes, qualiter cõsulatur? in.l.præses.§.ludi quoque.ff.de va.& extraordina.cogni.nu.1.folio.251.

7 **Libri** empti per patrem, & traditi filio, qñ videantur donati.in.l.filiæ cuius.nu.1.C.de iud.famil.ercis.fo.130.

8 Libri empti, pro filio per patrem, non veniunt in collationẽ.in.l.filiæ.nu.4.C.de colla.fo.13.

Libri massarij cõis non probant: nisi habeant subscriptionem notarij. in.l.fisco.nu.2.C.de conueniendis fisci debitoribus.lib.x.fo.6.

4 Libri empti per patrem filio studenti, qñ sint conferendi? in.l.hic titulus.§.nec castrense.nu.2.ff.de colla.bono.fo.171.

1 Libri mercatorum & aliorum conficientium rationes, probant contra eos pro tertio, & contra tertium faciũt semiplenam probationem: pro se probant qñ continent capitula se inuicem contingentia.in.l.quædã.§.nummilarios.nu.2.ff.de eden.fo.79.

1 Libri gabellarum & receptoris collectarum, ac aliorum publica authoritate receptorum, probant.ibi.nu.3.

7 Libri mercantiæ probant, cuius nomine mercantia exercetur.ibidem.numero.6.

1 Libris nummulariorum hodie non adhibetur tanta fides, sicut olim.in l.quædam.nu.2.ff.de eden.fo.79.

3 Libro tutoris, vel alterius administratoris circa expensas quando creadatur? in.l.de omnibus.§.officio.numero.1.ff.de tutela & rationi.folio.90.

4 Librum obligare videtur qui dixit: mutua mihi centum sup isto libro.in.l.codicillis.§.instituto.nu.2.ff.de leg.ij.fo.49.

5 **Licentia** data à iudice datur alicui, vt ingrediatur propria authoritate rem creditoris, quòd valeat.in.l.iustè possidet.nu.2.ff.de acquiren.posses.fo.87.

Licentia data alicui pro extrahendo frumentum, vel pannos, extra comitatum, quòd non extendatur vltra septem dies.in.l.tractatores.nu.1.C.de tractato.& sta.lib.x.fo.67.

1 Licentia dandi iudicem est iurisdictiõis.in.l.more maiorum.nu.12.ff.de iuris.om.iudi.fo.51.

2 Licentia per episcopum ecclesiæ alienandi bona immobilia pro satisfaciendis debitis concessa, ꝙ vigore huius licentiæ non poteris permutare.in.l.sicut.§.sed & si permiserit.num.3.ff.qui.mod.pig.vel hypot.solu.folio.145.

8 Licentia de ingrediendo si in instrumento data tñ, necessarius erit libellus ad acquisitionem possessionis.in.l.creditores.la.ij.nu.27.C.de pigno.fo.102.

7 Licentia veniendi, & standi, data an videatur data licentia redeundi? remissiuè.in aut̃.habita.nu.3.C.ne filius pro patre fo.140.

6 Licentiam reuertendi exuli vel bannito concedit solus princeps, vel ciuitas non recognoscens superiorem: vel ciuitas, quæ habet licentiã condendi statuta.in.l.releg.ti.ff.de pœnis.nu.4.fo.202.

Item quilibet iudex ex causa iusta.ibi.

Licentiatus, qñ habeatur pro doctore? in.l.si vt proponitus.nu.26.C.de dignitatibus.lib.xij.fo.52.

2 **Licitatio** alicuius rei si fiat, & quidam promittit aliquid licitando, & contrarium faciat ob illud quod fiebat in licitatione, ꝙ videtur repetitum in contractu.in.l.sciendum.verficu.dictum.num.1.ff.de ædilitio edicto.fo.146.

5 Licitaturus si promittit, & notarius scribit: an inter ementem, & vendentem sit orta obligatio.in.l.licitatio.numero.4.ff.de publica.& vectigal.folio.53.

Limitatio ad.l.pactum curatoris, suprà de pactis.in.l.id ab vna.nu.4.C.de annonis & tributis.lib.10 fo.14.

6 Limitatio ad tit.de repu. quæ fiunt in iud.rest.in integ.vt nõ habeant locum quando fuit minor circunscriptus dolo creditoris.in.l.qui res.ff.de solut.& lib.nu.2.fo.99.

Casus in quibus ex præteritis futurũ æstimamus.ibi.

1 Limitatio ad.l.j.C.si aduersus solu.in.l.verum.§.sciendum.nu.1.ff.de mino.xxv.an.fo.134.

3 Limitatio ad.l.pecuniam.§.si certum petatur.§.quòd pendente conditione stipulationis nouãtis & perimentis primam consentiente illo cui quæri debet in euentu conditionis agi potest.in.l.post dotẽ.nume.1.ff.solu.mat.fo.27.

3 Limitatio ad.§.si quis autem.in.l.hac consultissima.C.de testib.in.l.si filius.nu.1.ff.de lib.& post.fo.104.

8 Liquidatio debiti fit parte citata solenniter libello dato, & lite contestata.in.l.creditoris.la.ij.nu.15.C.de pig.fo.101.

3 Liquere filio qũo possit patrem non esse culpabilem.in.l.pantonius.§.rei.nu.6.ff.de acqui.hæredi.fo.182.

Lis initium sumit à litis contest.in.§.omnem vero.nu.3.in aut̃.de litigio.& deci.folio.50.

Lite non contestata, vel contestata, quando perueniatur ad negotij liquidationem, actore, vel reo absentibus? ibi.nu.9.&.11.

5 Lis qualiter æstimatur quando agitur super possessorio habente causam proprietatis.reliquit cogitandum.l.si duo.§.in hoc interdicto.ff.vti possidetis.nu.4.fo.158.

8 Lis, est agitata per procuratorem actoris, debet reus condẽnari ipsi procuratori ad dandum, & soluendum domino, & non procuratori. Et qd in defensore rei, an ipse condemnetur.in.l.nõ videtur.nu.11.&.12.C.de senten.& interloc.om.iud.fo.68.

Lis si est agitata per procuratorẽ, & tpe sñiæ non fuit citatus procurator sed dñs, qui fuit contumax, sententia non valet.ibi.nu.9.

8 Lis cœpta, & lis contestata, est idem in aut̃.qui semel.num.10.C.quo.

modo & quando iudex.fo.65.
Lis quòd finiri debet vbi est incœpta:licet post cœptam conuentus efficiatur alterius fori.in.l.nullus.numero.1.C.de vetera.libro.xij.folio.66.
7 Lis inter patrem,& filium,quã esse posit.in.l.qui in potestate.nu.1.& 3.C.de in ius voc.fo.49.
6 Lis an debeat contestari in causa appellatiõis ab interlocutoria.in.l.eius qui.ff.de appel.recip.nu.8.fo.225.
6 Lis præsumitur contestata,& processus valet,si in actis apparet,quòd tali die lis est contesta.in.l.sciendum.ff.de verborum obliga.numero.18.fo.15.
Verbum promisisse,licet posit referri ad pactum nudum,& stipulationem:tñ intelligitur per modum magis solennem.ibi.
Lis quòd non dicatur contestari per petitionem rescripti.in auẽ.de exhiben.reis.nu.1.fo.26.
1 Lis quando mouetur sup re inestimabili,in cautione debet inseri certa quantitas.in.l.non solum.§.si status.nu.3.ff.de procu.fo.108.
1 Lis contestari in delictis quæ debeat?in.l.senatusconsult.numero.1.ff de offi.præsi.fo.41.
8 Lis qñ est contestata per pupillum,cum tutoris authoritate,ipse & nõ tutor est citandus.in.l.gerere.§.sufficit.nu.9.ff.de admini.& peri.tuto.folio.59.
7 Lis,q̃ dicatur tantum post litem contesta,causa verò ante,& post.in.l.causas.nu.2.C.de trans.fo.63.
1 Lis inter patrem,& filium qñ posit esse.in.l.lis nulla.nu.1.ff.de iudicijs.folio.152.
1 Lis contestatur causa restitutionis in integ.qñ agitur cõtra certum aduersarium,& quando principaliter agitur.in.l.papinianus.§.si quis tamen.nu.1.ff.de mino.fo.135.
8 Lite non cõtest.num posit perueniri ad diffinitiuã contra absentem? in auẽ.qui semel.C.quomodo & quando iudex.fo.65.
1 Lit.contest.si accidit aliquid quod est accessorium ad primum iudiciũ quando debeat in primo iudicio recognosci.in.l.non põt videri.nu.2.ff.de iudicijs.fo.155.
8 Lite contesta.si perempta est prima instantia:& initietur de nouo iudicium,possessor habetur tanq̃ in mala fide,etiam in nouo iudicio.in.l.litigator.nu.3.&.4.C.de fruct.& lit.expen.fo.77.
5 Lite non contest.in interdictis,an posit veniri ad diffinitiuam? remissiuè.ibi.in.l.quod & lex.ff.de ho.exhib.nu.1.fo.166.
Lite pendente,quando posint bona describi.in.l.facultas.nu.4.C.de iure fisci.lib.x.fo.5.
8 Lite contesta.quæ superueniũt,& impediuissent processum,q̃ impediant reliquam pertem iudicij,si reus est paratus statim probare.in l.si seruus.nu.8.ff.de condi.furti.fo.68.
1 Lite contestata super actione directa & iudicio pendente si reus dolo desijt posidere,an sequatur condemnatio.in rubri.numero.3.ff.de rei vendi.fo.171.
Lite pendente,nõ licet principi supplicare,nisi in quatuor casibus,de quibus.in tex.in auẽ.in medi.li.non si.num.1.fo.50.
6 Lite non contesta.non potest ferri sententia diffinitiua,nisi in casu.l.fi.§.illud tempo.in.l.consentaneum.numero.5.C.quomodo,& quando iudex.folio.64.
1 Lite non contestata in causa restitutionis in integrum,an perueniatur ad diffinitiuam?remissiuè.in.l.in causæ.j.§.causa autem cognita.nu.1.ff.de mino.xxv.ann.fo.134.
8 Lite contestata super principali negotio,non proceditur ad diffinitiuam.in.l.licet.§.idem scribit.nu.6.ff.de pecu.fo.98.
Et in emergentibus ante lit.contesta.quòd quasi contrahatur.ibidem.numero.8.
7 Litem contest.in isto iudicio momentaneæ possesionis,probationes tñ non requiruntur ita claræ.in.l.momentaneæ.nu.2.C.qui ligiti.personam.folio.113.
7 Litem contestando quasi contrahitur.in.l.res in iudicium.nu.18.&.10.C.de litis contest.fo.114.& seq.
Litem contestando qñ respondetur,debet responderi de credulitate.ibi.nu.20.fo.115.
5 Litem non esse contestatam dicens,prætextu alicuius exceptiõis,quæ requirit probationem,debet offerre se paratum probare incontinẽti.in.l.vlusca.nu.4.ff.pro suo.fo.116.
1 Litera est sufficiens vestimentum absq; cursu biennij.in.l.iuris gentiũ.§.quinimo.nu.13.ff.de pactis.fo.82.
8 Literæ credẽtiæ,an præiudicent domino?remissiuè.in.l.cuicunq;.nu.3.ff de instito.actio.fo.93.
2 Litera videtur accepta cum retinetur.in.l.cum tabernam.§.idem quæsiuit.nu.4.ff.de pigno.fo.149.
6 Literas ei non reddens cui restituendi mandatum susceperat,incidit in crimen falsi.in.l.titio.ff.ad munic.& de inco.nu.3.fo.242.
9 Literas aperiens quando teneatur pœna falsi? in.l.qui testamento.ff.ad leg.Cornel.de fal.nu.1.fo.182.
Literæ quæ dantur alicui,probant eius commisionem cui datæ sunt.in.l.nullam.nu.3.C.de nauicula.lib.11.fo.33.
1 Literæ quando probent mandatum procuratoris.in.l.si procuratorẽ nu.2.ff.de procu.fo.110.
1 Literæ mandati probari duobus modis posunt.ibidem.nu.3.
1 Literæ credentiales quid operentur? remisiuè.in.l.si pupilli.§.item si procuratori.nu.4.ff.de neg.gest.fo.114.
7 Literæ commendatitiæ quando obligent,remisiuè.in.l.dominos.nu.2.C.quod cum eo.fo.160.
7 Literæ,seu epistolæ alicuius,quando probent.in authent.ac si contractus.nu.10.C.de fide instru.fo.158.
Literis publicæ personæ,quando præstetur fides? in.§.& illud.nu.2.in authen.quomodo opor.episco.fo.11.
Literis alicuius priuati,quando credatur.ibidem.nu.3.
Literæ sigillatæ,quando videantur approbatę?ibidem.nu.4.
5 Literis officialis,an credatur.remisiuè.in.l.si publicanus.§.de rebus nu.1.ff.de publica.& vectigal.fo.52.
6 Literis credentiæ quando credendum sit? in.l.Lucius Titius.ff.de fideiusso.& mandat.nu.1.fo.73.
Literis imperialibus vel papalibus,licitè non paretur:si continent causam irrationabilem.in authen.vt deter.sit.nu.5.fo.7.
Literis alicuius iudicis indebitis,quando parendum non sit? ibi.nu.6.
7 Litigans cum tutore,debet habere copiam tutelæ,& inuentarij.in.l.si tutor.numero.1.C.in quib.cau.in integ.restituen.folio.58.
2 Litigans vsq; ad aperturam testium,vel productionem instrumentorum,potest habere iustam causam litigandi.in.l.si quis inficiatus.nu.2.ff.depositi vel contra.fo.102.
Et ideo anteà non condemnabatur in expensis.ibi.
Litigantes posunt dare iudici interrogationes,& interrogatoria.in.§.quod autem.nu.2.in auẽ.vt li.ma.& auię.fo.53.
5 Litiganti cum tutore vel curatore minoris,danda est copia inuentarij sine rebus.in.l.si sub conditione.ff.de cura.bo.dã.nu.7.fo.142.
Practica in tradẽdo copiam inuentarij litiganti cum tutore,vel curatore minoris.ibidem.
1 Litigantibus inter se duobus tertius potest comparere pro interesse suo,& opponere exceptionem & facere q̃ iudicium differatur.in.l.si quis libertatem.nu.1.ff.de peti.hære.fo.165.
8 Litigantes coram non suo iudice,si credant ipsum esse suum iudicem,prorogatio iurisdictiõis impeditur.in.l.& si priuatorum.nu.1.C.si à nõ compe.iudi.fo.75.
5 Litigare coram non suo nomine iudice,quòd partes non posint sine consensu sui iudicis:quando iudices sunt porpetui:vt episcopi.& comites,secus si sunt temporales.in.l.j.§.& post operis.nume.8.ff.de noui operis nuntia.fo.7.
1 Litigat iustè qui litigat causa conseruandi suum pudorem.in.l.quæ omnia.§.sed & si aduersarius.nu.3.ff.de procu.fo.104.
8 Litigatori cuius aduocatus,vel procurator est corruptus,qualiter succurrendũ.in.l.constitit.nu.7.de pœna iudi.qui ma.iu.fo.76.
8 Litigium si agitatũ sit per procuratorem:& dominus est præsens tpe sententiæ,in quem debent proferri verba sententiæ.in.l.non videt.nu.6.C.de senten.& interloc.om.iudi.fo.68.
Litis contestatio in casu.§.illud quoque.in auẽ.de trien.& semi.q̃ non habeat locum.ibi.nu.6.fo.19.
Litis contestatio,q̃ non dicatur facta per responsionem factam interrogationi,an quis posideat?ibi.nu.7.
8 Litis contesta.an quis efficiatur malęfidei quo ad omnia.in.l.litigator.nu.5.C.de fruct.& lit.expen.fo.77.
5 Litis contestationis effectus,an duret instantia perempta.in.l.non esse §.præscriptio.nu.1.ff.ne de statu.defunctorum.fo.79.
Et qui semel liti renuntiauit,posteà repellitur.ibi.nu.2.
Et an renuntians instantiæ,videatur liti renuntiare.ibi.nu.3.
7 Litis contestatio per quę verba inducatur.in.l.res in iudicium.nu.3.& 5.C.de litis contest.fo.114.
Litis contestatio,quòd non posit fieri parte absente.ibi.nu.9.
Litis contest.non potest fieri per narrationem,& responsionem factã ex interuallo,ibi.nu.10.
Et vnde dicatur litis contest.ibi.nu.11.
Litis contestatio ex responsione facta positionibus,non inducitur.ibidem.numero.12.
6 Litis contestatio si est facta per confessionem dubiam,eius declaratio spectat ad reum.in.l.inter stipulantem.§.si stichũ stipulatus.ff.de ver.oblig.nu.8.fo.32.
6 Litis contest.tollit facultatem soluendi,quando vnum est in obligatione,aliud in solutione.in.l.si quis stipulatus.ff.de solut.& libera.numero.2.folio.93.
5 Litis contestatio quòd requiratur in posessorijs.l.prætor ait.§.annũ.ff.de itine.actuq; priua.nu.2.fo.160.
6 Litis contestatio in criminalibus fit absente parte:quia iudex interrogat,& supplet vices partis.in.l.is qui reus.ff.de publ.iud.nu.4.fo.150.
Practica q̃ iudex si dari licẽtiã actori & reo expediẽdi processum.ibi.

Litis

1 Litis contestatio quando requiratur in officio iudicis. in. l. quicq;. num. 4. ff. de offi. procon. & leg. fo. 37.

4 Litis contestatio qñ fiat per confessionem. in. l. si domus. §. in pecunia legata. nu. 2. ff. de leg. j. fo. 20.

Litis contestatio, & libellus, in causa appellationis, quòd requirat? qñ vtraq; pars est præsens. in auc. de his qui ingre. ad appel. nu. 10. fol. 27.

5 Litis contestatio, q necessariò requiratur in hoc iudicio. in. l. dies cautioni. §. hoc aũt. nu. 11. ff. de dam. infect. fo. 29.

Litis contestatio, quòd requiratur in actione ad exhibendum. ibid.

5 Litis æstimatio in libello homine exhibendo, quãdo hoc interdictum intentatur: & qui prætendit aliquod proprium interesse ad arbitrium boni viri, vel quando in litem iuratur. in. l. quod & lex. ff. de lib. ho. exhib. nu. 4. fo. 166.

7 Lites citò dirimere, q pertineat ad vtilitatem cõmunem. in. l. hæc quæ necessario. nu. 22. C. de nouo codi. fa. fo. 3.

6 Lites contestatio cursum vsurarum non impedit. in. l. cum stipulati sumus. ff. de verb. oblig. nu. 1. fo. 36.

7 Litis contestationi non potest renuntiari per partes. in authenti. offeratur. nu. 14. C. de lit. contesta. fo. 115.

1 Litis contestatio q requiratur in causis summarijs. in. l. nec quicq;. §. de plano. nu. 2. ff. de offi. procon. & leg. fo. 39.

1 Litis contestatio fit per confessionem, per negationem & per dubitationem. in. l. si debitor. nu. 2. ff. de peti. hære. fo. 170.

1 Litis contestatio q inducatur per confessionem. in. l. si reus. nu. 1. ff. de procu. fo. 111.

5 Litis contestatio inualida, an interrumpat præscriptionem? remissiuè. in. l. naturaliter. nu. 20. ff. de vsuc. & vsurpa. & fo. 100.

7 Litis contesta. facta coram arbitrio interrumpit præscriptionem. in. l. cum antea. nu. 6. C. de arbit. fo. 105.

7 Litis contestatio, dicitur simul attestatio. in. l. edita actio. nume. 1. C. de eden. fo. 45.

6 Litis contestatio inducitur, quando actor petit vnum, & est dubiũ an de illo senserit reus, nec reus admittitur ad probandum. in. l. inter stipulantem. §. si stichum stipulatus. ff. de verb. oblig. nu. 2. fo. 33.

6 Litis contestatio facta contra delegatum super instantia facta contra debitorem, fiet contra eum condemnatio. & ibi ponitur practica. in. l. delegare. ff. de nouat. & deleg. nu. 5. fo. 84.

6 Litis contestatio & receptio partis debiti à correo credendi, non æquiparantur ad hoc vt tollatur actio alteri. in. l. ex duobus. ff. de duo. re. consti. nume. 2. fo. 62.

6 Litis appellatio, dicitur ante post lit. contest. in. l. litis nomen. ff. de ver. & re. signifi. nu. 1. fo. 255.

6 Litis contest. sequuta sententia inducit malam fidem. in. l. fiscus. ff. de iure fisci. nu. 1. fo. 232.

Lit. contest. facta in vna instantia, quando inducat præsumptionẽ malæ fidei in alia? ibi. nu. 2.

6 Litis contest. facta coram arbitro sine pœna electo & cuius sentẽtia fuit homologata per vnum ex correis credendi, operatur præoccupationem, nisi esset facta coram iudice. in. l. ex duobus. ff. de duo. reis constitu. nu. 15. fo. 62.

Litis contestatio, quòd non sit necessaria in restitutione in integrum: & quando? remissiuè. in. §. ad hæc. numero. 1. & 5. in authẽ. vt sponsalilar. folio. 54.

7 Litis contestatio, qñ detur contra hæredes? remissiuè. in. l. post litis. nu. 2. C. ex delictis defunct. fo. 141.

5 Litis contestatio, q acquiratur in iudicijs possessorijs, qñ agitur contra certam personam: secus si contra incertam. in. l. naturaliter. §. nihil cõe. nu. 34. ff. de acquirẽ. pos. fo. 90.

Litis contestatio in pos. carboñ. non requiritur. ibi. nu. 35.

Litis contestatio q non impediatur per statutum dispones, q quis nõ debet audiri. in. l. scire debet. nu. 1. C. de bonis vacan. & eorum incorpora. lib. x. fo. 9.

Item quando statutum dicit, bannito non reddatur, seu fiat ius. ibi.

Litis contestatione, q quasi contrahatur. in. §. illud quoq;. nu. 1. in auc. de exhiben. reis. fo. 26.

Litis contesta. facta, non data dilatione reo, nec ab eo inducijs petitis, quòd valeat. ibi. nu. 10.

Litis contest. an fiat super exceptionibus? ibi. nu. 11.

Litis contest. qualiter fiat? remissiuè ad glo. ibi. nu. 20.

Litis contest. an fiat, quando reus respondet verbis affirmatiuis? ad gl. ibidem. nu. 21.

Litis conte. quòd inducatur per reũ, excipiendo. ibi. nu. 22.

1 Locans operas suas ad colligendos fructus in arborem altam vel aues in turrim, non est infamis. in. l. qui fidem. §. remouet. nu. 6. ff. de postulando. fo. 97.

2 Locans operas, vel rem & operam, & non præstans, ad quid teneatur. in. l. si vno. §. item cum quidam. nu. 5. ff. de locato. & conducto. fol. 129.

7 Locans operas ad faciendum ædificium certa mercede constituta, qñ possit mercedem petere, ante opus finitum. in. l. aduersis. nu. 3. C. de locato & condu. fo. 176.

7 Locans, vel concedens in emphyteusin, tenetur ad patientiam. in. l. iu emphyteuticarium. nu. 3. C. de iure emphy. fo. 177.

4 Locatio perpetua operarum an valeat? remissiuè. in. l. titio centum. §. titio centum. ij. nu. 1. ff. de condi. & demonst. fo. 127.

2 Locatio inter colonum partiarium, & dominum, q nõ sit propriè, sed societas: & an transeat ad hæredes. in. l. si merces. §. vis maior. num. 3. & 9. ff. de locato & condu. fo. 130.

2 Locatio facta in arbitrium alterius, qñ valeat. in. l. si merces. nu. 1. ff. de locato & conducto. fo. 130.

Et in arbitrio receditur à persona. ibi. nu. 2.

2 Locatio facta ad colendum fundum in certa parte pro indiuiso, q tenet. in. l. & hæc distinctio. §. cum fundũ. nu. 1. ff. de loca. & conducto. fo. 132.

7 Locatio num dicatur si locatur fundus pro certa quantitate olei, vel frumenti: in. l. si olei. nu. 1. C. de loca. & conduct. fo. 177.

Locatio inter patrem & filiũ qñ contrahatur. in. l. frater à fratre. nu. 54. ff. de condict. indebi. fo. 60.

3 Locatio vel venditio facta vno nummo qñ valeat? remissiuè. in. l. vsufructu. nu. 4. ff. solu. mat. fo. 32.

3 Locatio fundi dotalis, si esset facta pro certa quantitate fructuum qui percipiuntur ex ipso fundo, quòd nihil veniret ex contributione. in. l. diuortio. nu. 9. ff. solu. mat. fo. 9.

2 Locatio, q consistat etiam in rebus non consuetis locari, habentibus tamen similitudinem cum eis. in. l. mutuum damus. §. mutui datio. nu. 14. ff. de reb. credi. si cer. pet. fo. 4.

4 Locato ad longum tempus dicitur alienatio. in. l. codicillis. §. instituto. nu. 3. ff. de leg. ij. fo. 49.

5 Locatio facta vno nummo, quando teneat? in. l. si quis ante. nu. 1. ff. de acquir. pos. fo. 87.

Locato castro cum territorio, & terreno, non censentur locata syluestria, ad culturam penitus inhabilia. in. l. emphyteuticarios. numer. 2. C. de mancipijs & colo. patri. lib. xj. fo. 51.

Locator qui finito tempore locatiõis solutionem recepit, videtur rem relocare. in. l. quicunq;. nu. 6. C. de apo. public. & descriptio. lib. x. fo. 17.

2 Locator an possideat inducta per inquilinum in domo? in. l. solutum. §. solutam. nu. 4. ff. de pigno. actio. fo. 85.

2 Locator domus, quando teneatur ad custodiam. in. l. dominus horreorum. nu. 1. ff. de loca. & conduct. fo. 133.

6 Locator equi non tenetur recipere equum deterioratum, nisi offeratur æstimatio. in. l. qui sibi. §. q stichũ. ff. de solut. & libera. nu. 2. f. 90.

4 Locator possessionum non dicitur negociator, nec mercator. in. l. legatis. nu. 3. ff. de lega. tertiò. fo. 61.

2 Locator primus quando habeat hypothecariam contra secundum conductorem. in. l. solutum. §. solutam. nu. 7. ff. de pig. acti. fo. 85.

2 Locatorem operarum, quando excuset casus superueniens. in. l. opus nu. 3. ff. de locato & conducto. fo. 132.

4 Locatores roncinorum possunt dici mercatores. in. l. legatis. nu. 1. ff. de lega. tertiò. fo. 61.

5 Locatori quando competat hoc interdictum. l. prætor ait. §. deijcit. ff. de vi & vi armata. nu. 3. fo. 152.

Locuples vt quis dicatur, aut nequaquam, quodnam tempus spectandum sit. l. in pupillo. ff. de excep. & præiud. nu. 1. fo. 169.

8 Locuples vel pauper quis dicatur? remissiuè. in. l. prætereà. nu. 3. C. vnde vir & vxor. fo. 12.

6 Locupletem esse aliquem, vt videtur actio vel exceptio, quod tempus inspiciatur, an lit. contest. an condemnationis? in. l. in pupillo. ff. de solu. & libera. nu. 1. fo. 92.

1 Locupletior vt quis dicatur an sufficiat quòd res peruenerit, licet postea defierit in. l. si ipsa res. nu. 1. ff. quod met. caus. fo. 127.

1 Locupletior effectus vt quis dicatur, quòd tempus inspiciatur. in. l. si à domino. §. quo tempore. nu. 1. ff. de peti. hære. fo. 170.

2 Locupletior si sis effectus ex re mea, licet possim habere regressum cõtra alium: si ille liberaretur cedendo mihi actionem contra te, tamen de æquitate datur mihi directa actio contra te. in. l. cum fundus. §. seruum tuum. nu. 6. ff. de rebus creditis. fo. 19.

4 Locupletior non dicitur qui habet libertam. in. l. planè. §. qui testamẽto. nu. 2. ff. de lega. primo. fo. 24.

3 Locupletiorem quandoq; aliquẽ esse, est causa dandæ vel denegandæ actionis: & tunc quod tempus inspiciatur? an lit. conte. an rei iudi. in. l. rei iudicatæ. nu. 1. ff. solu. mat. fo. 13.

5 Locus loci poni debet in instrumento: vt puta in tali ciuitate, in domo talis. in. l. de pupillo. §. qui. nũt. nu. 2. ff. de noui operis nuntia. fo. 13.

Et instrumentum fuisse factum in domo talis, non sufficit absq; eo, q dicatur in tali sala, seu camera, quando actus, qui geritur potest vniformiter geri in tota domo. ibi. nu. 3.

Et qñ actus qui geritur non potest vniformiter geri in toto loco: tunc locus loci particularis exprimi debet. ibi.

5 Loca inter se plura, in quibus fit nouum opus, si sint vicina: ita vt vox exaudiri possit: quando vna nuntiatio sufficiat. in. l. de pupillo. §. si in

pluribus.nu.1.ff.ne noui operis.nun.fo.13.
2 Locus quãdo in promissione ponitur copulatiuè, quando actio sit arbitraria.in.l.non vtiq̃.§.si quis ita.nu.2.ff.de eo quod certo loco.fo.72.
Locus in instrumentis apponendus est.in aut.vt præpo.no.impe.numero.7.fo.25.
Locus loci confecti instrumenti, instrumento apponi debet.ibi.nu.8.
4 Locus insignis quis dicatur, vbi habetur quod est vbi merum, vel mistum imperium exercetur.in.l.in bonorum.nu.8.ff.de bonorum possess.fo.164.
6 Locus delicti q̃n requiritur ꝙ apponatur in accusatione delicti, q̃n cõmittitur negligendo vel omittendo.in.l.libellorum.ff.de accusa.& inscrip.nu.10.fo.156.
1 Locus & tempus in accusatione delicti quãdo apponitur, an locus vulneris an vbi vulneratus est poni debeat.in.l.item nulla.§.si plures.nu.2.ff.ad leg.aquil.fo.192.
6 Locus homicidij & non locus incœptæ rixæ ꝙ inspiciatur, quãdo initium & finis delicti est illicitum: secus si initium fuit licitũ.in.l.quod ait lex.§.j.ff.ad leg.iul.de adul.& stup.nu.3.fo.174.
9 Locus loci non apponitur in accusatione, quando factum de quo quis accusatur, est vniformiter punibile in quacunq; parte loci, secus si non esset vniformiter punibile: in.l.libellorum.ff.de accusa.& inscrip.numero.3.fo.156.
Locus loci confecti instrumenti, in instrumento apponi debet.in.§.illud quoq;.nu.3.in aut.quibus mo.natu.effi.le.fo.32.
1 Locus non dicitur publicus: licet per eum publicè eatur.in.l.prętor ait.nu.3.ff.ad.l.aquil.fo.193.
3 Locus in quem effectus contractus dirigitur inspicitur in cõtractibus.in.l.Titius.§.Romæ.nu.1.ff.de excu.tuto.fo.89.
3 Locus vbi fit testm̃ considerari debet in vltimis volũtatibus: ibi.nu.eo.
1 Locus cõfecti instrumenti appositus in loco prothocolli an intelligatur repetitus in sequentibus instrumentis? in.l.si quis.§.initium.nu.27.ff.de edendo.fo.77.
6 Locus certus vbi ad actum requiritur & certũ tempus, illud debet probari.in.l.prætor.§.item ait prætor.ff.de incen.rui.naufra.nu.1.fo.136.
3 Locus loci necessariò nõ inseritur in inquisitione.in.l.cum aliter.§.hoc autem senatus.nu.5.ff.ad senatusc.Sylla.fo.193.
1 Locus & tempus in actionibus descendentibus ex delicto quando ponatur.in.l.inde neratius.nu.2.ff.ad leg.aquil.fo.192.
6 Locus contractus non inspicitur, vt quis conueniri possit, sed locus destinatæ solutionis.in.l.quæro.ff.de solut.& libera.nu.2.fo.100.
6 Locus & tempus commissi delicti apponitur in accusatione, quando proceditur contra mandatum, non tempus mandati.in.l.non solum.§.si mandato meo.ff.de iniur.& famo.libel.nu.10.fo.139.
Locus & tempus commissi delicti inspicitur, quo ad augẽdam vel minuendam pœnam.ibidem.
6 Locus commissi delicti oppositus in accusatione debet saltem per duo confinia demonstrari, nisi esset ita certus, quòd illa demonstratiõe non indigeret.in.l.libellorum.ff.de accusa.& inscrip.nu.5.fo.156.
Locus vbi quis percutitur: inspicit, non locus, vbi quis moritur. Et qd si existẽs in platea cum balista sagittauerit, & percusserit quendã existentem extra platæam, quis locus inseratur.& dat cautelam quòd vterque, ibidem.nu.6.&.7.
6 Locus vbi appositus est solutioni, eius ratio semper habenda est.in.l.qui Romæ pecuniam.ff.de verb.oblig.nu.5.fo.46.
6 Locus vbi maleficium est commissum inspicitur, nõ mandati delicti.in.l.prætor.la.ij.§.hoc autem edicto.ff.vi bono.rapto.nu.1.fo.135.
6 Locus & tempus num inseri debeant secundum formam.l.libellorum.cum de delicto ciuiliter agitur.in.l.prætor edixit.ff.de iniur.& famo.libel.nu.1.fo.158.
3 Locus & tempus debent inseri in accusatione etiam quando de crimine agitur ciuiliter.in.l.viro atq; vxo.nu.7.solu.mat.fo.27.
3 Idem quando excipitur.ibidem.
7 Locus contractus circa dubia, quę oriuntur tempore contractus, secundum naturam ipsius, inspicitur. Fallit in dote.in.l.cũctos populos.nu.16.&.17.C.de sum.trini.fo.5.
2 Locus quòd debeat inseri in instrũ.remissiuè.in.l.lecta.nu.34.ff.de rebus.credi.fo.22.
1 Locus & tempus in libello in actionibus ciuilibus, quando exprimi debeat? in.l.qua quisq;.nu.14.ff.de edendo.fo.73.
2 Locus in petenda restitutione in integrũ quis inspici debeat, an locus iudicij, an cõtractus.in.l.arbitrarij.nu.2.ff.de eo quod certo loco.fo.71.
Locus in libello in hac actione quando sit apponendus.ibi.nu.4. Et si omittatur, quòd locus non vitiatur.ibi.nu.5.
2 Locus solutionis si in stipulatione non sit positus sed petitionis, quòd promittens, si in loco non inueniatur, possit alibi conueniri.in.l.in bonæfidei.nu.4.ff.de eo quod certo loco.fo.73.
2 Locus vbi contractus celebratur, quòd non inspicitur circa ea, quæ veniunt ex consuetudine.in.l.j.nu.1.ff.de vsuris.fo.148.
2 Locus solutionis inspicitur circa ea, quæ veniunt propter moram adhibitam circa ea, quæ veniunt in contractu, ibi.nu.2.
3 Locus contractus inspicitur in pertinentibus ad decisionem cõtractus.in.l.si fundus.nu.1.ff.de euictionibus.fo.146.
2 Locus vtilior actori à tempore moræ inspiciẽdus est.in.l.ratio.§.si per venditorem.nu.2.ff.de actio.empti.& vendi.fo.120.
5 Locus vicinus dicitur arbitrio iudicis: licet de iure canonico vicinitas dicatur per duas dietas.in.l.dies cautioni.§.si tam vicinum.nu.2.ff.de dam.infect.fo.29.
Et qualiter intelligatur vicinitas respectu personarum.ibi.nu.3.
Longum tempus in hac materia, est decem annorum.in.l.litibus.nu.1.C.de agrico.& censi.lib.xj.fo.46.
7 Longum tempus, dicitur viginti annorum.in.l.si filiusfa.nu.5.C.de petitio.hæredi.fol.124.
5 Longum tempus in locatione, dicitur decennium.l.ait prætor.§.quod autem ait.ff.de superficiebus.nu.3.fo.159.
2 Lucrari rem, ꝙ videatur voluisse, q̃n suam volũtatem impleuit.in.l.cum seruus.num.4.ff.de condi.cau.da.fo.45.
2 Lucri cessantis ratio, an habeat locũ in interesse.in.l.non vtiq;.§.nunc de officio.nu.2.ff.de eo quod certo loco.fo.72.
Lucrum assumit naturam capitalis.in.l.auri statuta.nu.3.C.de frumento vrbis constanti.lib.xj.fo.40.
4 Lucrum si ab aliquo remouetur, ꝙ illi applicetur cõtemplatione cuius remouet.in.l.fine ingenua.§.videndũ.nu.2.ff.ad senatusc.tertul.fo.198.
Lucrum factum per filium cum pecunia patris, à veniat communicandum.in.l.illud simo.nu.2.C.de colla.fo.14.
8 Lucrum quod facit coniunx ex dote, vel donatione propter nupti.si non transit ad secundas nup.an sit suum? in aut.neq; virum.nu.1.fo.48.
3 Lucrum dotis an teneatur alter frater cõicare? in.l.si cũ dotem.§.transgrediamur.nu.8.solu.mat.fo.17.
1 Ludere calculos seu ad tabulas nemo solus secum põt.in.l.licet in popularibus.§.si plures.n.5.ff.de procu.fo.109.
1 Ludos faciens per plateas est infamis.in.l.qui fidem.§.remouet.nu.7.ff.de postulando.fo.97.
1 Ludus est crimen, & venit criminis appellatione.in.l.omnem.§.illud vero.nu.1.in prima const.fo.4.
Lupus qui accusabat agnum bibentem in inferiori parte fluminis, iniustè accusabat.in.l.cum supra.numero.4.C.de re milita.lib.12.fo.62.

¶De litera. M.

MAcellatorum appellatione simpliciter, comprehenduntur macellatores lardi.in.l.repetita.nu.2.C.de eroga.mili.anno.lib.xij.f.62.
Et acetum, quòd non veniat appellatione vini.ibidẽ.
Magis fauetur ei, qui facit ex necessitate, quàm qui facit ex voluntate.in.l.quod si minor.§.restitutio autem.nu.2.ff.de mino.xxv.ann.fo.135.
1 Magister regius quomodo possit cognoscere de familiaribus suis & eos punire.in.l.qui iurisdictioni.nu.1.ff.de iuris.omnium iudi.fo.52.
Magister militum, dicitur habere dignitatem.in authen.vt ordina.praefer.nu.1.fo.30.
5 Magistratui municipali permissum per hunc.§.non potest delegari, nisi quo ad cognitionem.in.l.dies cautioni.§.si intra diem.nu.6.ff.de damno infecto.fo.27.
5 Magistratus, an possit reuocare, & protelare hãc cautionem: tenet opi.Ray.in.l.dies cautioni.nu.2 ff.de dam.infecto.fo.27.
8 Magistratus inuasor, non tenetur, nisi fecerit tanq̃ priuatus.in.l.si quis in tantam.nu.17.C.vnde vi.fo.96.
6 Magistratus maior maiores mulctas imponit, minor maiores.in.l.si qua pœna.ff.de ver.& rer.signi.nu.4.fo.260.
1 Magistratus municipales cognoscunt tantum de vilibus causis.in.l.quæ cumq;.nu.1.ff.de officio eius cui man.fo.44.
Magistratuum genera, quot sint? remissiuè.in authen.vt ab illus.& super illus.nu.2.fo.30.
1 Magistratus municipalis dignos maiori pœna incarcerare potest, vt mittat ad maiorem iudicem.in.l.magistratibus.num.3.ff.de iurisd.om.iudi.fo.52.
3 Magistratus an habeantur vt duo rei.in.l.si pupillus.nu.3.ff.de admini.tuto.fo.65.
3 Magistratus an possit vindicare iniuriam malè iudicantis.in.l.si spadonem.§.si ciuitatis.nu.1.ff.de excu.tuto.fo.85.
6 Magistratus plures repræsentant vicem vnius & quomodo? in.l.magistratus.ff.ad municip.& de incol.nu.1.fo.241.
Magistratus ciuitatis, dicitur membrum ciuitatis.in.l.officio.nu.1.C.de apparito.procon.& lega.lib.12.fo.68.
Magistratus nominat successorem: sed consilium ciuitatis eligit.in.l.si successoris.nu.1.C.de pericu.nominato.lib.xj.fo.42.
Magistratus, licet proponat in consilio, tamen ipse non reformat: sed consiliũ.in.l.obseruare.nu.9.C.de decurio.& eorum filijs.lib.10.fo.19.

Magistratus

4 Magiſtratus quando tutor vel fideiuſſor dicit conſocium eſſe ſoluendo,& actionem diuidendam: an poſsit petere ꝙ in bonis ſocij computentur bona alienata in fraudem?in.l.bona.§.j.ff.de iure fiſc.numero.1. folio.232.

6 Magiſtratus municipalis,hoc eſt defenſor ciuitatis,de iure cõmuni non habet merum & miſtum imperium,& qualiter hoc intelligatur?remiſſi.in.l.ea quæ.§.j.ff.ad municip.& de inco.nu.1.fol.241.

Magiſtratus municipalis hodie fauore minorũ poteſt reſtituere in integrum.nu.2.

Magiſtratus municipalis non põt mittere in poſſeſsionem ex primo decreto,niſi ex cauſa damni infecti.nu.3.

5 Magiſtri grãmaticæ poſſunt facere ſtatuta circa bonos mores:& pœnalia alicuius coerctionis:nõ tamen pœnalia pecuniaria.in.l.omnes populi.nu.12.ff.de iuſti.& iur.fo.10.

5 Magiſtro ſicut patri,eſt obediendum.in.l.omnes populi.nu.12.ff.de iuſti.& iur.fo.10.

Magnanimus quis præſumitur,ex magnitudine ædificiorum.in.l.in his.nu. 4.C.de prædijs,& omnibus rebus nauicu.lib.xj.fo.24.

Practica probandi quem magnanimium,& ingenioſum.ibi.

Magna pœna imponitur pro minimo delicto.in. l.vetera. nu. 2.C.de veſtibus aloberis, & aura.lib.xj.fo.37.

8 Magni domini non recognoſcentes ſuperiorem poſſunt eſſe iudices in cauſa propria.in.l. proxime.numero.1.ff.de ijs quæ in teſtamẽ. dele. folio.121.

Magni & nobiles mitius puniuntur,ꝙ̃ parui & ignobiles.in.§.ſit igitur nu.5.in auẽ.vt iudi.ſine quoquo ſuffra.fo.14.

Magnus,qui ex forma ſtatuti,non poteſt cedere actiones contra populares,ſi cedit mutinenſi, & mutinenſis bononienſi,tenet.in auẽ. vt decre.con.eccle.re.nu.3.fo.27.

7 Magnus,quando magis puniatur,quàm paruus.in.l.properandum.§. ſin autem vtraꝗ.nu.1.C.de iudi.fo.111.

7 Maior qui vendidit, ſi eſt læſus, ſed iurauit non conuenire:qñ perdat beneficium huius legis .in.l .rem maioris .nu.9. C.de reſcin.vendi.fo.174.

6 Maior pars quod facit,an omnes facere dicantur?in.l.quod maior.ff.ad municip.& de inco.nu.1.fo.241.

6 Maior pars hæredum quæ dicatur?in.l.eadem.§.cato. ff.de verbo.obliga.nu.34.fo.6.

Maior pars conſiliariorum ſufficit,ꝙ cõſentiat in electionibus.in.l.nominationem.nu.2.C.de decurioni.& eorum filijs.lib.x.fo.21.

Maior an debeat dare optionem minori.in.l.is cuius,n.3.C.de peti. bono.ſubla.lib.x.fo.12.

Maior pars monachorũ,vel collegij,in quo inſpiciatur? in.§.quæcũꝗ vero.nu.4.in auẽ.vt ſponſa.lar.fo.55.

Maior magiſtratus in quibus caſibus dicatur in officio delinquentis: ita quòd officio durante poſsit puniri.in.§.ſi quis aũt.nu.2.in auẽ.vt iudi.ſine quoquo ſuffra.fo.14.

7 Maior quilibet eſt idoneus defenſor cum ſatiſdatione:& ꝙ debeat continere ſatiſdatio.in.l.exigendi.nu.1.& 4.C.de procu.fo.80.

Maior ſolennitas requiritur,quando imperitus literarum contrahit,ꝙ̃ qñ peritus.& ibi aſsignat rationem.in.§.oportet.nu.4.in auẽ. de inſtr. cau.& fa.fo.35.

Maior,& honeſtior reputatur,qui præeſt melioribus.in auẽ.de defenſo.ciuita.nu.4.fo.16.

Doctores qui habent bonos & honeſtos ſcholares, præſumuntur meliores.ibidem.

4 Maior natu ſi debet habere principaliorem domum,habebit etiam omnia domus appenditia. in.l.prædijs.§ .qui domum.nume .1.ff.de lega.iij.folio.66.

1 Maior pars præſens præiudicat abſentibus.in.l.reſcriptum.nu.3.ff.de pactis.folio.84.

1 Maior dignitas eſt in maſculo,ꝙ̃ in fœmina.in.l.conſulari. nu.1.ff. de ſenatoribus.folio.31.

Maior ſi punietur,multò fortius punitur ꝙ̃ minor.in.l.omne.nu.2.C. de peti.bono.ſubla.lib.x.fo.12.

5 Maiores iudices dicuntur illuſtres,vel ſpectabiles.in.l.oẽs populi.nu. 10.ff.de iuſti.& iure.fo.9.

1 Maiores magiſtratus non poſſunt in ius vocari realiter:& qñ verbaliter.in.l.in ius.ij.nu.2.ff.de in ius voc.fo.57.

Maius eſt delictum quod fit in alium,ꝙ̃ quod fit in ſe.in.§.eos aũt.nu. 1.in auẽ.vt iudi.ſine quoꝗ.ſuffra.fo.14.

Et quòd ſcholaris à bono doctore præſentatus,bonus pręſumitur.ibidem.

Legati à bono domino,miſsi boni præſumuntur.ibi.

Et ꝙ legalitas teſtium & inſtrumentorum,à perſona producentis pendere præſumitur.ibi.

Mala fides authoris nocet emptori vniuerſitatis,ſeu omniũ um bonorum.in.l.pro emptore.§.eius bona.nu. 1.ff.pro emptore.fo.112.

1 Mala fides ſuperueniens quando interrumpat præſcriptionem:& ſic faciat ceſſare publician .in.l.eum qui à furioſo.§.prętor ait.nu.1.ff.de publiciana.fo.179.

1 Malafides nõ nocet niſi aduerſus eum aduerſus quem eſt. in.l. ſi ædes meæ.nu.1.ff.de ſerui.vrba.prædi.fo.186.

5 Mala fides cum titulo quomodo probetur.in.l.celſus.nu.18.ff.de vſuſcap.& vſurpa.fo.109.

Et quòd mala fides etiam per famam probatur.ibidem.

5 Mala fides ſuperuenieus,ad hoc,vt interrumpat præſcriptionem,requiritur quòd ſuperueniat irreuocabiliter. in.l.naturaliter.nume.10. ff.de vſucap.fo.100.

Et mala fides ſuperueniens,ad hoc, vt interrumpat præſcriptionem, requiritur,quòd ſuperueniat irreuocabiliter. ibidem.

8 Mala fides ſuperueniens non interrumpit pręſcriptionem,ſecus de iure canonico.in.l.cum noſtri.nu.2.C.de vſucap.transfor.fo.59.

5 Mala fides in iurib.incorporalib.præſumitur.in.l.prætor ait.§.hoc interdicto.nu.12.ff.de itine.actuꝗ priua.fo.159.

8 Mala fides inuaſoris talis rei vacantis,quæ præſumitur per legem cum quærebatur.non poteſt opponi:niſi à veteri domini vel veteri poſſeſſore.ibi.nu.16.C.vnde vi.fo.96.

Nec poteſt allegari niſi intra.xxx.annos.ibi.nu.17.

Et ſi ingreſſus poſſeſsionum talis rei vacantem alteri vendat , quanto tempore pręſcribatur.ibi.uu.18.

Mala conſuetudo,longo tempore non firmatur.in authen.vt nul. iudi. li.ha.nu.1.fo.57.

1 Malam fidem ſuperueniſſe ex poſt facto quid operetur,quo ad fructus.in.l.ſed & ſi lege.§.de eo autem.nu.1.ff.de peti.hære. fol. 168.

8 Malęfidei poſſeſſor conſtitutus, per denuntiationem: quod teneatur tantũ de pręceptis.in.l.ſi fundum.nu.3.C.de pig.rei vendi.fol.126.

7 Malę fidei poſſeſſor, an teneatur ad fructus, quos ipſe percipere potuit.vel quos petitor percepiſſet.in.l. domum.num.1.C. de rei vẽdica. folio. 125.

1 Malęfidei poſſeſſor ꝙ non acquirat ſeruitutem. in.l.qui fundum. nu. 2.ff.ſi ſerui.vend.fo.191.

1 Malęfidei quis efficitur in vniuerſalibus iudicijs, in particularibus verò poſt litẽ conteſta.in.l.ſed & ſi lege.§.ſi ante.nu.1.ff.de peti.hęre.f.158.

1 Malęfidei poſſeſſori pro expenſis conſulitur officio iudicis.in.l.planè. nu.1.ff.de peti.hęre.fo.170.

Malęfidei poſſeſſori, cur non conſulatur pro expenſis per doli exceptionem.ibidem.nu.2.

1 Malęfidei poſſeſſor deducit expẽſas neceſſarias in re factas.in.l.in fundo.nu.6.ff.de rei vend.fo.176.

1 Malęfidei poſſeſſor quomodo & quas expenſas deducit.ibidẽ.nu. 11.

5 Malęfidei poſſeſſor fructus per ſe percipiendo facit furtum. ſecus, ſi eos percepit per alium,qui ſit bonęfidei.in.l. ſequitur.§.fructus.nu.1. ff.de vſucap.fo.98.

Malęfidei poſſeſſor à principio, ſi tũc eſt bonęfidei, facit fructus ſuos vſucapione iuſta cauſa ſuperueniente,non perceptione.ibi.nu.2.

2 Malefactorem indicare parti, quòd quis non cogatur, & quando iudici?in.l.idem ſi.§. ſi tibi nu.2.ff.de coudi.ob turpem cauſam.fo.47.

6 Malefactore abſoluto an videatur abſolutus mandator.in.l.adulter.§. j.ff.ad leg.iul.de adul.& ſtup.nu.2.fo.173.

1 Maleficia plura plurium facta cenſentur, quando de vindicta publica tractatur.in.l.ſi familia.nu.1.ff.de iuriſ.omnium iudicum.fol.51.

1 Maleficia non debent remanere impunita.in.l.ſi longius.§.ſi filius.nu. 1.ff.de iudicijs.fo.153.

Nec expectatur ad agendum contra malefactorem, vt fugere poſsit. ibidem num.2.

1 Maleficijs quando ſit indulgendum.in.l. in fundo. numero.3. ff. de rei vendi.fo.176.

3 Maleficium qñ puniatur ex ſola ſcientia.in.l.cum aliter.§.occiſorum. nu.3.ff.ad ſenatuſ.Sylla.fo.193.

6 Maleficium æſtimatur leuius & ſæuius reſpectu rei,& perſonæ.l .pedius.§.j.ff.de incen.rui.naufra.nu.1.fo.136.

3 Maleficium quando eſt commiſſum in conſilio duarum ciuitatum,quis iudex cognoſcit?in.l.iuriſperitos.§.cum oriundus.nu.2.ff.de excu.tuto.folio.87.

2 Maleficiũ probari debet per teſtes,& non per inſtrumenta.in.l.teſtiũ. §.idem diuus,nu.1.ff.de teſtib.fo.153.

Et ꝙ maleficij adminicula per inſtrumenta probari debent.ibid.nu. 2.

6 Maleficium qualiter dicatur committi impetu? vbi ꝙ qñ inter duos ſubitò oritur rixa.in.l.reſpiciendum.§.j.ff.de pœnis.nu.2.fo.203.

Maleficium factum in ebrietate quando veniat puniendum ? ibi.nu.3.

6 Maleficium dicitur omne malefactum.in.l.omne delictum.ff.de re militа.nu.2.fo.237.

8 Maleficium poteſt probari per inſtrumenta.in.l.obſeruare.nume.1.C. quorum ap.non recip.fo.89.

6 Maleficium quot modis ſumatur?in.l.aut facta.ff.de pœnis.numero.1. folio.204.

7 Maleficium, quando posśit probari per instrumenta.in.l.sciant cuncti. nu.1.C.de proba.fo.149.

5 Maleficium commissum de sero vel de mane: an dicatur commissum de nocte, vel die? remisśiuè.in.l.cum aliter.§.hoc autem senatus.nu.4. ff.ad senatus.Sylla.fo.193.

3 Maleficium commissum in confinio duarum ciuitatum, quis punire potest? remisśiuè.in.l.siue contra.§.quia plautianum.num.9.ff.de lib. agno.folio.41.

Maleficium si est deductum cum aliqua qualitate quæ non probatur, an & quando ex eadem instantia sequi posśit cōdemnatio.in.l.quid ergo.§.pœna grauior.nu.15.ff.de ijs qui not.infa.fo.101.

Malleatores existentes prope monasteriū, ita q͂ propter eorum strepitum impeditur cultus diuinus, possunt expelli de loco.in.l.vniuersos.§.ita vt.nu.5.C.de studijs libera. vrbis ro.lib.xj.fo.39.

Malitia procuratoris, q͂ nō noceat emptori bonæ fidei: secus si colludat.in.l.qui fundum.§.procurator.num.1.ff.pro emptore.folio.113.

5 Malum consilium Dy.per quod filij à patribus possunt fraudari legitima.in.l.hæreditarium.ff.de bo.au.iud.pos.nu.1.fo.138.

7 Malum minus permittitur, vt euitetur maius.in.l.cūctos populos.nu. 7.C.de sum.trini.fo.4.

Malus assessor venit expellendus.in.§.deinde competēs.nu.4.in aut. de manda.princi.fo.17.

7 Malus semel quando præsumatur malus.in.l.si cui.§.j.ff.de accu.& inscrip.nu.8.fo.159.

6 Mandans aliquem percuti, q͂ tenetur leg.Cor.de iniurijs directa.in.l.non solum.ff.de iniurijs & famo.libel. numero.1.fo.139.

6 Mandans committi delictum, an puniatur ex delicto vel mādato: vbi q͂ ex delicto.in.l.si vt proponitur.ff.de fideiusso.& manda.nu.3.f.80.

6 Mandans & faciens q͂ posśint in eodem libello accusari, in.l.athaletus. ff.ad leg.Cor.de fal.nu.2.fo.185.

6 Mandans ex mandato in atrocibus etiam delicto non secuto, extraordinariè tenetur, non si delictum est leue.in.l.non solum.§.si mandato meo.ff.de iniur.& famo.libel.nu.3.fo.139.

6 Mandans mandato secuto tenetur.in.l.non solum.§.si mandato meo. ff.de iniur.& famo.libel.nu.4.fo.139.

6 Mandans & mandatarius in teneantur eadem lege, & an sit idem delictum? remisśiuè.in.l.nō solum.§.si mandato meo.ff.de iniur.& famo. libel.nu.8.fo.139.

6 Mandans fieri an teneatur vt principalis, vel vt præstans opem delicto? in.l.sed & si vnius.§.j.ff.de iniur.& famo.libel.nu.6.fo.142.

6 Mandans homicidium committi in alio loco, q͂ vbi sit mādans, an posśit conueniri in loco commisśi delicti? q͂ sic.in.l.si vt proponitur. ff.de fideius.& manda.nu.2.fol.80.

6 Mandans ex solo mandato effectu non secuto in leuioribus non tenetur, secus in grauioribus.in.l.item apud.§.si curauerit quis.ff.de iniur. & fa.lib.nu.1.fo.141.

7 Mandans accipere pecuniam incertam mutuo, ita obligatur sicut si mādaret de certa.in.l.dominos.nu.1.C.quod cum eo.fo.160.

6 Mādans delictum facto secuto, an dicatur ipse verè facere, vel interpretatiuè.in.l.sed & si vnius.§.j.ff.de iniur.& famo.libel.nu.2.fo.142.

6 Mandante vno pluribus vt faciant homicidiū, dicitur vnum delictū, & non plura.in.l.si in rixa.ff.ad leg.Corne.de sica.nu.6.fo.180.

2 Mandans titio, vt percuteret clericum. & reuocaui mandatum eo non certiorato, si percutit, an sim excommunicatus.in.l.si pecuniam.§.si seruum.nu.5.ff.de condi.cau.da.fo.42.

5 Mandans hospitale constitui in domibus suis, si illas alienet, & alias emat, tamen debet construi hospitale.in.l.placet.nu.2.ff.de lib.& posthu.folio.104.

7 Mandantes fieri falsum, an posśint transigere.in.l.transigere.nu.22.C. de transactio.fo.64.

1 Mandans & faciens tenetur hoc edicto.in.l.serui quoq;.nu.10.ff.de iuris.om.iud.fo.51.

1 Mandans quando tenetur, etiam si mandatarius non sit in dolo.ibidem.nume.11.

6 Mandaui tibi vt mādares, an tenearis? remisśiuè.in.l.non solum.§.si mādato meo.ff.de iniur.& famo.libel.nu.11.fo.139.

6 Mandatarius si diu stetit post mandatum sibi factum ad committēdū, an mandans teneat? q͂ sic: nisi tacitè vel expressè mādatum sit reuocatū: in.l.non solum.§.si mandato meo.ff.de iniur.& famo.lib.nu.12.fo.139.

6 Mandans à conducente quid distet? in.l.non solum.§.si mandato meo. ff.de iniur.& famo.libel.nu.13.fo.139.

1 Mandantes plures an teneantur sicut plures consulentes.in.l.si familia.nu.3.ff.de iuris.om.iudi.fo.51.

2 Mandanti vt rem emeres, & emisti: an mihi competat actio.in.l.iulia. §.si procurator.nu.1.ff.de actio.empti.fo.124.

6 Mandatarius quando teneatur de leuisśima culpa.in.l.eum qui.§.si epistola.ff.de furtis.nu.3.fo.121.

7 Mandati fines sunt diligenter attendēdi.in.l.si procurator.nu.1.C.de procurato.fo.79.

1 Mandati, contra mandantem fieri delictum non agitur, sed ex delicto propter mandatum in.l.ait prætor.§.quod autem.nu.3.ff.de ser.corrup.fo.189.

1 Verbum de nocte positum in statuto, puniente, si quis fecerit sic, & sic refertur ad vtrumq;.in.l.doli verbum.nu.1.ff.de seruo corrup.fo.199.

2 Mandato generali dato, quòd veniat, vt quis soluat creditoribus.in.l.si procurator.nu.2.ff.de condi.indebi.fo.49.

Mandato generali dato, illicitum non cōtineri.ibi.nu.3.&.6.

Mandato generali dato procuratore, quòd nō comprehendatur, quòd procurator petat aliquid, per quod dominus incideret in pœnam.ibid. numero.7.

2 Mandato generali, quòd veniat illud, quod dominus erat consuetus facere.in.l.solutum.§.sed & si procurator.numero.2.ff.de pignora.actio. folio.86.

5 Mandato generali reip.non venit rerum suarum alienatio, nisi leg.municipali caueatur.in.l.prohibere.§.re.ff.quod vi, aut clam.nu.1.fo.164.

1 Mandato generali non venit vt procurator posśit facere dominum incidere in pœnam.in.l.si quis iniquum.§.si procurator.nume.3.ff.quod quisq; iur.fo.54.

1 Mandato generali non venit etiam id, quod potest esse pœnale.ibid. numero.4.

6 Mandator tenetur insolidum, qū duo rei pro quibus mandauit, insolidum promiserunt, & contra eos insolidum habet actionem mandati.in l.vranius.ff.de fideiusso.& manda.nu.6.fo.81.

6 Mandator dicitur, qui mandat delictum committi propter seipsum mandantem, ad satisfactionem voluntatis suæ nulla data pecunia.in.l. non solum.§.si mandato meo.ff.de iniur.& famo.libel.nu.2.fo.139.

Et conductor qui facit hoc conducta pecunia.ibid.

Et persuasor, qui persuadet alicui propter ipsum, cui fit persuasio.ibi.

6 Mandator contra fiscum qui succesśit creditori contra ipsum agentem, quòd etiam hodie posśit opponere beneficium diuisionis sibi competentis ex persona reorum.in.l.vranius.ff.de fideiusso.& manda.numero.7.fo.81.

6 Mandatores pactionum illicitarum eadem pœna tenentur, qua ipsi facientes.in.l.is cuius ope.ff.ad leg.Iul.de adul.& stup.nu.1.fo.171.

5 Mandatum, quando morte finiatur.in.l.si cum filius.§.sed si quis.nu.1. ff.de donatio.fo.61.

Mandatum priuati, an posśit aliter probari quàm per liberas, vel instrumentum.in.l.prohibitum.nu.6.C.de iure fisci.lib.10.fo.5.

Nuncio priuati, an sit credendum sine literis? ibid.

5 Mandatum generale ad petendum restitutionem in integrum, quoties opus fuerit, quòd non sufficit.in.l.filiusfamilias.nu.10.ff.de donationibus.fo.63.

Mandatum quando requiritur speciale fauore aduersarij, non sufficit causam in genere exprimere: sed exprimi debet specialiter.ibid.nu.11.

5 Mandatum speciale de donando, dicitur, si dicatur, concedo tibi donare.etiam si non dicatur, quid, & cui.in.l.filiusfamilias.nu.8.ff.de dona. folio.63.

5 Mandatum speciale habens, non potest ab vno possesśore rem auferre, & alteri dare, offerente ipso quantum secundus.in.l.cotem.§.agri. nu.1.ff.de public.vectigal.fo.55.

5 Mandatum speciale in procuratore iurante de calumnia, ideò requiritur: quia aliàs delinquendo non obligaret dominum.in.l.qui bona.§.si alieno.nu.4.ff.de dam.infect.fo.32.

6 Mādatum procuratoris an videatur reuocatū, si procurator est effectus vnus ribaldus.in.l.cum quis.ff.de solut.& libera.nu.3.fo.91.

6 Mandatum rei turpis non producit actionem inter mandatarium, & mandantem, conducentem & conductum.in.l.non solum.§.si mādato meo.ff.de iniur.& famo.libel.nu.1.fo.139.

6 Mandatum de soluendo simpliciter refertur ad debitum, quod exigi potest.in.l.is cui.§.flauius.ff.de solut.& libera.nu.2.fo.97.

3 Mandatum factum ad petendum restitutionem in integrum quoties opus fuerit, non tenet.in.l.Titius.nume.3.ff.de libe.& posthu.fo.107.

1 Mandatum qui renuit, potest posteà illud acceptare.in.l.si pupilli.§. item quæritur.nu.1.ff.de nego.gest.fo.115.

5 Mandatum si fit pluribus aliquid, q͂ per vnum solum expediri potest, illi soli videtur mandatum.in.l.fideicommissaria.§.seruum.nu.1.ff.de fideicom.liber.fo.77.

1 Mandatum re integra morte mandantis finitur.in.l.more maiorū.nu. 3.ff.de iurisdi.om.iudi.fo.50.

1 Mandatum factum nuncio de mittendo in possesśionem, non extinguitur morte iudicis.ibi.nu.6.

5 Mandatum eius, quod quis habet necesse facere, nō finitur morte.in.l. fundi.nu.1.ff.de acquir.pos.fo.95.

1 Mandatum potest testibus probari.in.l.si procuratorem.nume.4.ff.de procur.fo.111.

6 Mandatum videtur reuocatum per manumisśionem.in.l.si quis seruo. ff.de solu.& libera.nu.1.fo.89.

Mandatum

6 Mandatum poteſt reuocari: ſed facultas ſoluendi adiecto, non: niſi eius cõditio ſit mutata. in l. vero. procuratori. §. ſed & ſi qs. ff. de ſolu. & libera. nu. 1. & 3. fo. 87.

Et mandans tibi q Titio ſoluas, ſi prohibeo te præſente Titium recipere, videor prohibere ne tu ſoluas. in l. vero procuratori. §. ſed & ſi quis. nu. 2. fo. 87.

6 Mandatum poteſt per alium impleri, ſi in eo venit dari. in l. vranius. §. placet. ff. de fideiuſſ. & mandat. nu. 1. fo. 82.

7 Mandatũ de re propria emenda, nõ valet. in l. ſi ſeruus. nu. 2. C. ſi ſeruus extero. fo. 173.

7 Mandatum procuratoris in rem ſuam: quando finiatur morte? in l. data. nu. 4. C. de actio. & obliga. fo. 136.

2 Mandatum non habere, vel habere, & non apparere, par eſt. in l. iusiurandum. §. procurator. nu. 2. ff. de iureiuran. fo. 29.

7 Mandatum generale, quando ſufficiat ad actionem, quòd iuſſu? in l. do minos. nu. 3. C. quod cum eo. fo. 160.

2 Mandatum vniuerſale, quòd non finiatur morte. in l. cuicumq;. nu. 5. ff. de inſtito. actio. fo. 3.

2 Mandatum ſpeciale habens ad aliquid agendum, quòd videatur habere etiam mandatum ad ea quæ veniunt neceſſariò ad mandatum. in l. indebitam. nu. 2. ff. de condit. indebi. fo. 61.

1 Mandatum videtur reuocatũ procuratore exbannito. in l. poſt litem. nu. 1. ff. de procu. fo. 104.

7 Mandatum ſpeciale requiritur ad iurandum de calumnia: & quare mãdatum. in authen. in iſto. §. ſin autem. nu. 2. & 4. C. de iureiuran. propter calum. dando. fo. 108.

7 Mandatum habens, quando teneatur etiam cauere de rato. in l. cautio rati. nu. 8. C. de procura. fo. 77.

Mandatum qualiter poteſt probari, & certificari: & an per teſtes. ibid. numero. 11.

2 Mandatum inſtitoris, quòd mora finiatur: & quando? in l. eius qui. nu. 6. 9. & 16. ff. de rebus credit. fo. 22.

Mandatum ſpeciale de nuntiando, quòd finiatur morte, & quãdo. in l. eius qui. nu. 17. & 22. ff. de rebus credit. fo. eo.

Mandatum quando finiatur morte mandantis. remiſsiuè. ibi. nu. 23.

2 Mandatum poteſt dupliciter conſiderari. in l. oblig. §. mandatum. nu. 3. ff. mandati vel contra. fo. 107.

2 Mandatum ſpeciale non dicitur ad contrahendum matrimonium, niſi exprimatur matrimonium certum. in l. generale. nu. 1. ff. de ritu nup. folio. 55.

Et idem ad petendum reſtitutionem in integrum. ibi. nu. 2.

2 Mandatum ſi reuocetur: & nuntius ignoret, quid iuris? remiſsiuè. in l. in l. j. nu. 5. ff. de contrahen. emptio. fo. 116.

2 Mandatum quando morte finiatur. in l. ſi vero. §. idem marcellus. nu. 1. ff. mandati vel contra. fo. 108.

2 Mandatum etiam nõ gratuitum dicitur mandatum reſpectu illius, qui egit, & eius contra quem agitur. in l. naturalis. §. ſed ſi facio. nu. 1. ff. de præſcrip. verbis. fo. 135.

2 Mandatum aduentu domini num reuocetur. in l. qui mutuam. §. non ideo minus. nu. 1. ff. de mandati vel contra. fo. 110.

Mandatum ad hæredem non tranſit: quia in dubio videtur electa induſtria perſonæ mandatarij. in l. mandatum diſtra. ibi. nu. 1.

Mandatum iudicis, quando liget ignorantes? in authen. vt factæ no. cõſtitu. nu. 9. fo. 30.

Mandatum principis, & conſtitutio, an ſint idem? in authẽ. de manda. principum. nu. 4. fo. 17.

Dictio alius, quòd debeat implicare alium caſum. ibi.

1 Mandatum probatur per literas, inſtrumẽtum etiam per teſtes. in l. nõ ſolum. §. qui alieno. nu. 4. ff. de procurat. fo. 108.

3 Mandatum factum à prælato, reuocatur morte ipſius. in l. ſi per epiſtolam. nu. 4. ff. de acqui. hære. fo. 176.

1 Mandatum cum dirigitur ad hominem incertum, quomodo obligatio contrahatur? in l. ſi pupilli. §. itẽ ſi ꝓcurator. nu. 3. ff. de neg. ge. fo. 114.

5 Mandatum procuratoris videtur reuocatum, ſi aliquid mali in perſonam eius emerſerit. in l. in confirmando. nu. 2. ff. de teſt. tute. fo. 53.

4 Mandatum ſimplex cuius effectus cõfertur poſt mortem, morte reuocatur ſi mandatarius ſciuerit & qualiter reuocatur morte. in l. cum pater filios. §. meuio. nu. 2. & 4. ff. de lega. ſecundo. fo. 44.

1 Mãdatum factum epiſcopo quando trãſeat in ſucceſſorem? remiſsiuè. in l. tale pactum. §. pater. nu. 2. ff. de pactis. fo. 91.

1 Mandatum generale legis non ſufficit, vbi ſpeciale hominis requiritur. in l. patri pro filio. nu. 4. ff. de mino. xxv. ann. fo. 136.

3 Mandatum ſicut finitur morte, ita furore ſuperueniente. in l. qui ſeruũ nu. 1. ff. de acqui. hære. fo. 176.

3 Mandatum factum à tutore, p mortem ipſius reuocatur. in l. ſi per epiſtolam. nu. 1. ff. de acquir. hæredi. fo. 176.

1 Mandatum ad petendam reſtitutionem in integ. vt dicatur ſpeciale requiritur q ſit ad petendam reſtitutionem in integ. in tali cauſa. in l. illud. §. ſi talis. nu. 2. ff. de mino. xxv. annis. fo. 135.

3 Mandatum de aliquid faciendo, & tu facias, ſi pręcedit licet non expri mas nomine mandantis: illius mandato tamen facere videris. in l. qui in aliena. §. ſi is qui. num. 1. ff. de acqui. hære. fo. 167.

1 Mandatum procuratoris editur totum cum die & conſule. in l. exempla. nu. 1. ff. de eden. fo. 80.

3 Mandatum ſpeciale vbi requiritur debet eſſe cetum reſpectu rei. in l. ſi quis mihi. §. ſed vtrum. nu. 1. ff. de acqui. hær. fo. 174.

1 Mandatum factum ad agendum tantum, quòd valeat, ita quòd procurator ſic conſtitutus poſsit defendere. in l. mutus. in §. pœna. numer. 2. ff. de procu. fo. 109.

6 Mandando quòd mutues, videor mandare quòd conuenias cum debitore de loco ſolutionis. in l. ſi vt proponitur. ff. de fideiuſſorib & mandat. nu. 1. fo. 80.

1 Manifeſta quæ dicuntur in amiſsione rei. in l. ſi quis. §. an & hæredi. nu. 3. ff. de eden. fo. 78.

Manifeſtans delinquentem ad ſui defenſionem, non habet præmium ſtatuti. in lege nulla. nu. primo. C. de delatoribus. libro decimo. fo. 110.

1 Manifeſtum quod multis, non omnibus eſt notum. in l. ſi verò. §. qui pro rei veritate. nu. 4. ff. qui ſatiſ. cog. fo. 63.

8 Manifeſtum & notorium in quo diſtent. in l. ciues. nu. 1. C. de appel. & conſul. fo. 83.

8 Manifeſtum & notorium in quo differant. in aut. qui ſemel. nu. 16. C. quomodo & quando iu. fo. 66.

2 Manifeſtum dicitur, quando probantur indicia ſufficientia ad dolum. in l. patronus. nu. 1. ff. de naut. fœn. fo. 150.

6 Manifeſtum & notorium dicitur id, quod communiter dicitur quòd ſit certum, & viſum à populo. in l. de minore. §. plurimum. ff. de queſt. nu. 8. fo. 196.

4 Manſus eſt tantum, quantum poteſt laborare cum vno pari bouum. in l. j. nu. 7. ff. de re. dub. fo. 104.

4 Manſus dicitur terra quæ cum vno pari bouum laborari poteſt. in l. ſi ita legatum. nu. 9. ff. de au. & ar. leg. fo. 93.

Manumiſsus an probetur per tales, omni exceptione maiores? in. §. ſi verò dicatur. nu. 10. in aut. de teſtibus. fo. 44.

7 Manumiſsio quòd non poſsit fieri in quolibet loco. in l. cum teſtamentum. nu. 6. C. de iur. & fact. igno. fo. 36.

1 Manumiſsio facta de ſeruo per emptorẽ, qñ valeat, ſi dolus emptoris dedit cauſam contractui? in l. & eleganter. nu. 10. ff. de dolo malo. f. 120.

Manumiſſus efficitur ingenuus: & conſequitur ius annulorũ aureorũ. in aut. vt liber de cætero. nu. 2. fo. 35.

Conceſſo aliquo, ea omnia conceſſa videnẽ, quæ ad plenum faciũt. ibi.

Manumiſſor debet eſſe maior manumiſſo. xvij. annis. ibi. nu. 6.

Manumiſsi, an probata ingratitudine, dicantur in ſeruitutem reuocari ipſo iure. vbi, quòd per ſententiam, iudicis officio. ibi. nu. 13.

6 Manumiſſus ſequitur originem manumittentis, non eius, qui iuſsit manumitti. in l. municipem. ff. ad municip. & de incol. nu. 7. fo. 238.

8 Manumittens ex cauſa fideicommiſsi, habet contratabu. l. licet ex cauſa. nu. 1. C. de bonq. poſſeſ. contratabu. lib. quæ patro. liberiſq; eorum datur. fo. 10.

Manus eſt membrum. in. §. quia vero. nu. 1. in auth. vt nulli iudi. li. ha. fo. 56.

8 Manus ſi debeat abſcindi, debet intelligi de minus potenti. in l. ſed nouo. nu. 1. C. de ſer. fug. fo. 3.

Et quæ ſit differentia inter publicum latronem, & furem. ibi. nu. 2.

1 Marchia & ferraria ſunt ĩ patrimonio beati petri. in l. omnia. §. cum vrbem. nu. 4. ff. de offi. præfec. verb. fo. 32.

3 Marito bannito propter maleficium de ciuitate ſua, etiam bonis non publicatis vxor poteſt agere ad dotem. in l. ſi conſtante. nu. 18. & 20. ff. ſolu. ma. fo. 19.

Marito, quando liceat quemlibet adulterum occidere? etiam de iure canonico. in. §. his quoque. num. 6. & 7. in authen. vt liceat ma. & auię. folio. 53.

3 Marito abſenti debent mitti alimenta. ibi. nu. 22.

Marito minori confitenti ſe dotem recepiſſe, qualiter ſuccurratur? in auth. de tempore non ſolu. pe. nu. 12. fo. 48.

Maritus, an lucretur dotem vxoris adulteræ: eo ipſo quòd adulterium commiſit? in. §. ſi vero quando. nu. 7. in authen. vt nulli iudi. lice. ha. folio. 58.

Maritus accuſans vxorem de adulterio, debet ſe ſubſcribere. in. §. quia vero. nu. 1. in auth. vt liceat ma. & auiæ. fo. 52.

Maritus, vt non poſsit dotem augere in rebus mobilibus, pro quanta quantitate debeat eſſe debitor. in authen. de æquali. do. numero. 14. folio. 47.

2 Maritus excuſatur, ſi nõ inuenit medicum pro vxore curãda. in l. idẽq; erit. nu. 2. ff pro ſocio. fo. 111.

Et quòd in loco inſigni præſumuntur eſſe medici, procuratores, & aduocati: non autem factores idonei. ibi. nu. 2.

3 Maritus ſi vult an potius poſsit repetere impenſas, quàm habere fundum. in l. quod dicitur. numero. 4. ff. de impen. in reb. doct. factis. folio. 35.

Index singularium materiarum

3 Maritus in rebus dotalibus tenetur de leui culpa.in.l.si cōstante.§.quoties.nu.16.ff.sol.mat.fo.23.

3 Maritus ꝙ non teneatur ꝑ interitum rei sua culpa.in.l. semel mora. nu. 2.ff.sol.ma.fo.23.

3 Maritus non tenetur de leui culpa post oblationem.ibi.nu.3.

4 Maritus quando teneatur ad restitutionem fructuum & bonorum quę sunt extra dotem.in.l.maritus vxori.numero.3 .ff.ad legem falcidiam. fo.141.

4 Maritus si relinquit vxorē dominam & vsumfructuariā licet dicat vsufructuariam,non impeditur dominium habere.in.l.species auri.nu.1.de auro & argento legato.fo.94.

7 Maritus pro vxore,quando & pro quibus bonis sine mandato admittatur.in.l.maritus.nu.1.C.de procura.fo.83.

Maritus ex traditione instrumentorum eidem facta,per vxorem videt̄ constitutus procurator.in.l.maritus.nu.3.ibi.

Maritus,quando admittitur,vt coniūcta persona an admittatur sicut aliæ coniunctæ.ibi.nu.7.

3 Maritus occidendo vxorem dotem transmittit ad hæredes vxoris.in.l. si ab hostibus.§.si vir vxorem.nu.1.ff.sol.ma.fo.11.

3 Maritus qui vxoris suæ ab alio occisæ necem nō vindicat,illius dotem defert fisco.ibi.nu.2.

3 Maritus qui non adhibuit medicum pro curāda vxore,quòd reputetur indignus.ibi.nu.5.

3 Maritus occidens mulierem repertam in adulterio, quando perdat lucrum dotis?ibi.nu. 5.

3 Maritus quando posſit soluere dotem vxori, cōstante matrimonio:& soluendo liberetur.in.l.soluto matrimo.nu.7.ff.sol.ma.fo.5.

3 Maritus cogitur promittere dotem vxori,& quando alteri.ibidem.numero.12.

3 Maritus cogitur officio iudicis cauere de dote restituenda . ibidem.numero. 20.

3 Maritus qualiter caueat vxori.ibi.nu.21.

4 Maritus occidens vxorem,vel non vindicans eius mortem, perdit lucrum dotis delatum per statutum.in.l.ei qui.num.1.ff.de his quib.vt indig.fo.113.

3 Maritus si manumittit seruum vxore ignorante:an mulier habeatur ꝓ contradicente.in.l.si vero.num.1.ff.sol.ma.fo.33.

3 Maritus quo actiōe teneatur pro seruo per ipsum manumisso. ibidem. nume.2.

3 Maritus an posſit soluto matrimonio dotem exigere,vt lucretur interusurium medij temporis.in.l.nupta.nu.2.ff.sol.ma.fo.24.

3 Maritus prohibens vxorem testari,an noceat filijs qui successuri essent ab intestato.in.l.qui dum captat.§.si dominus dolo fecerit.nu.1. ff.si qs aliquem test.prohi.fo.196.

7 Maritus potest esse procurator vxoris.in.l.cum rem.nu.1.C.de procurato.fo.78.

3 Maritus quando habet beneficium,ne condemnetur vltra q̄ facere posſit.in.l.maritum.nu.1.ff.sol.ma.fo.12.

3 Maritus si non est soluendo,& vxor sit pauperrima,tunc non habet bñficium ne condemnetur vltra q̄ facere posſit.ibi.nu.4.

3 Maritus cogitur vxorem alimentare ad instantiam consanguineorum vxoris.in.l.si cum dotem.§.sin autem in sæuisſimo.nu.1.ff. soluto matrimo.fo.16.

3 Maritus si fuit confessus se habuisse dotem quam promisit restituere: & statim dicta confesſione non obstante pater vel extraneus promisit dotem,an soluto matrimonio hæredes viri debeant dotem restituere vel liberentur cedendo actionem.in his rebus.§.si vir.nume.1.ff. sol.matri.fo.34.

3 Maritus ꝙ debeat posse facere de iure & de facto.in.l.facere.nu.1.ff.so. ma.fo.24.

3 Maritus obligatus purè pro vxore an anteq̄ soluat poterit compēsare? ibi.nu.2.

3 Maritus pro tempore,quo fundus dotalis est apud eum est plusq̄ procurator,non pro vlteriori.in.l.pedic.§.quidam.nu.2. ff.qui satisda.cogan.fo.54.

3 Maritus pro restitutione dotis,ꝙ tenetur cedere nomina debitorum, etiam si nō habeat aliūde vnde viuat:si ex sua opera potest sibi quęrere victum.in.l.si maritus.nu.1.ff.sol.ma.fo.30.

3 Maritus si incidit arbores fructiferas,tenetur actione de dote.in.l.diuortio.§.si fundum.nu.2.ff.sol.ma.fo.10.

3 Maritus si negat matrimonium,ꝑdit istud priuilegium.sed si negat dotem datam,illud non perdit.in.l.etiam filios.§.licet.nu.3.&.4.ff.solut. mat.fo.14.

3 Maritus cōstante matrimonio potest soluere vxori,vt prędia emat. & quando.in.l.quamuis.nu.2.ff.sol.ma.fo.14.

3 Maritus expendens de voluntate vxoris,habet exceptionem. & idem si non contra voluntatem.ibi.nu.8.

3 Maritus quòd posſit dotem repetere.in.l.si constante.§. si exhæredato nu 5.ff.sol.ma.fo 22.

3 Maritus tenetur de dolo,lata culpa,& leui.in.l.si filiosa.§.maritum.nu. 2.ff.sol.ma.fo.23.

3 Marit⁹ debet cauere de dote soluēda,annua,bima,trima die,in casu inopiæ.in.l.si constante.§.quoties.nu.1.ff.sol.ma.fo.22.

3 Maritus propter culpam mulieris, excusatur à culpa leui & leuisſima. in.l.si mora.nu.1.ff.sol.ma.fo.10.

3 Matitus quando teneatur de lata culpa post oblationem.ibidem.numero.13.fo.11.

3 Maritus quòd teneatur de leuisſima culpa in faciendo. ibidem. numero.14.

3 Maritus qui habet domum in dotem,& est conuentus,quando tenetur quatenus facere potest.in.l.si filio.nu.3.ff. sol.ma.fo.32.

3 Maritus conuentus actione reali ꝙ non habeat beneficium ne conue.vltra q̄ facere posſit.ibi.nu.eo.

3 Marito nō vindicanti mortem vxoris occisæ aufertur portio dotis,quā debet lucrari ex forma statuti.in.l.si sequens.§.cum ex parte.ff.ad sena tuscon.Sylla.fo.195.

4 Maritus vel alius,si legat dotem mulieri,quando de tali legato deducātur impēsæ,hîc.§.glossat totum tit.ff. de do.præleg.in.l.meuio.§.à me hærede.nu.1.ff.de lega.secundo.fo.35.

4 Maritus si simpliciter legat vxori,rem, quam æstimatam habuit in dote vxor habebit rem ex testamento,actione de dote ad ęstimatiōem.in l.lucinius.nu.1.ff.de lega.secundo.fo.36.

4 Maritus miles non cogitur vocare vxorem dominam.in.l.si post mortem.§.hi qui.nu.3.ff.de bonorum posses.contratab.fo.167.

1 Maritus qui ex forma statuti lucratur partem dotis:an illam transmittat sine agnitione.in.l.si arrogatur.numero.9 .ff. de adoptionibus. folio.28.

Maritus est dominus rei dotalis,sed reuocabiliter.in.l.nemo.nu. 7. C. de thesauris.li.10.fo.12.

7 Maritus in rebus paraphernalibus,quando videatur factus procurator. in.l.si mulier.nu.1.C.de pact.conuen.super dot.fo.185.

6 Maritus si legat vxori multa,si dotem non repeteret,si ipsa recipit dotem ab hærede sponte soluente & sciente,ꝙ conditio videatur defecta. in.l.amplius non peti.ff.rem rat.hab.nu.7.fo.114.

6 Maritus qui dedit vxorem in tutricem filijs in testamento,quam dationem postea cassauit,an vxor posſit admitti,vt legitima.in.l.miles.§. sexaginta dies.ff.ad legem Iuliam de adulterijs & stupro.numero.3. folio.170.

6 Maritus superueniens processu pendente super accusatione inchoata ab extraneo,illi præfertur,& etiam admittitur etiam absolutione secuta.in.l.si maritus.§.primo.ff.ad legem Iuliam de adulterijs.& stup.numero.1.fo.169.

6 Maritus an teneatur soluere collectas pro fundo dotali.in.l.idem respōdit constante.ff.ad municip.& de inco.nu.1.fo.241.

7 Maritus & vxor,si in eodem instrumento se obligant,tanq̄ duo rei,an valeat?in authenti.si qua mulier.numero.2.C.ad senatuscon. velleia.folio.162.

7 Maritus est dominus rei dotalis.in.l.doce ancillam.nu. 2.C.de rei vendica.fo.126.

7 Maritus habet dotem pro oneribus matrimonij.in.l.pro oneribus.nu. 1.C.de iure dotium.fo.184.

8 Maritus est dominus rei dotalis.in.l.res.numer.1.C. de vsuscapio.ꝓ dote.fo.59.

Maritus posſidet rem dotalem.ibi.nu.2.

7 Maritus,an sit dominus rei dotalis.in.l.& si dotis.num.1.C.de iure dotium.fo.184.

Maritus,quando posſit sibi vxorem adulteram etiam in monasterio, reconciliare.in.§.quia vero.num.2.in authen.vt nulli iudi. lice. ha. folio.58.

6 Maritus vel pater si est vilis persona quòd non posſit occidere adulterū inuentum cum filia vel vxore.in.l.marito.§.j.ff.ad legē.Iuli.de adul.& stup.nu.3.fo.174.

8 Maritus exigens dotem,vel debitores dotales,si expendit tales expensæ minuunt dotem.in.l.j.nu.4.C.de bonis maternis.fol.55.

Maritus qui lucratur dotem propter adulterium vxoris, non dicitur eam habere ex causa lucratiua.in.l.descriptionis.nu.12.C.de imponenda lucrate descriptione.li.10.fo.24.

Maritus qui lucratur partem dotis vigore statuti, vxore decedente, non dicitur illam habere titulo lucratiuo.ibi.nu.13.

4 Massaritiarum appellatione omnia contenta,continētur appellatione supellectilis. in. l. supellex.nu.1.ff.de supellectile lega.fo.86.

Et massaritiarum appellatione non comprehenduntur arma,nec libri, nec apta ad reponendum,& an appellatione suppellectilis veniat culcitra.ibi.l.supellectile.nu.1.

7 Massaritias,& suppellectilia quempiam domi habuisse potest probari ꝑ domesticos & familiares.in.l.lex q̄ tutores.nu.3.C.de administra. tuto.& curato.fo.192.

6 Massarius cōmunis de pecunia,quam habet apud se,qualiter teneatur? in.l.sacrilegi.§.j.ff.ad leg.Iul.pecula.nu.1.fo.188.

Massaritiæ

4 Massaritiæ non debent publicari, cum publicatur domus. in.l. fundo. nu.1.ff.de supellectil.lega.fol.87.

6 Massarius communis ꝙ teneatur soluere pecuniam de mandato prioris in.l. quoties.ff.ad municipa.& de incol.nu.4.fo.239.

6 Masculinum an cõcipiat fœmininum? in.l. verbum hoc si quis.ff.de ver.& rer.sig.nu.1.fo.254.

Et an ex propria significatione, vel interpretatione? ꝙ sic.nu.2.

8 Masculinum qualiter concipiat fœmininum.in.l.si quis in tantam.nu.3.&.4.C.vnde vi.fo.95.

2 Masculinum quomodo cõcipiat fœmininum.in.l.ordinarium. nu.24. ff.de peculio.fo.97.

Masculinum vbi cõcipit fœmininum, an sit de proprio significato.ibi. num.25.

2 Masculinum, quòd concipiat fœmininum.remissiuè.in.l.hoc edicto.§. ait prætor.nu.1.ff.de consti.pecu.fo.74.

Masculinum quòd concipiat fœmininum: & remissiuè.in auth. iusiur. quod præsta.nu.3.fo.15.

1 Masculinum continet fœmininum remissiuè.in.l.serui quoque.nu.4.ff. de iurisd.omnium iud.fo.51.

4 Masculinum prolatum à.l.in odiosis concipit fœmininum. in.l. sicuti. §.sed & si incertum.nu.2.ff.de ventre in possess.mittend.fo.175.

7 Masculus, quando consequatur veniam ætatis, & quando fœmina.in.l. omnes.nu.1.C.de ijs qui veniam æta.impetra.fo.100.

4 Masculus, & fœmina si nascuntur, prius natus masculus præsumitur, nisi fauor libertatis aliud suadeat.in.l.si ita fuerit. §. plane.ff.de rebus dubijs.fo.106.

1 Masculus & fœmina per se non sufficiunt ad generandum nisi cum auxilio planetarum.in.l.iurisgentium.§.quinimo.nu.17.ff.de pac.fo.72.

6 Masculus & fœmina in crimine adulterij non possunt simul accusari.in l.hos accusare.§.lege Iulia.ff.de accus.& inscri.nu.4.fo.160.

2 Masculus præsumitur primò nasci.ff.in.l.si extraneus.nu.3.ff. de condi.cau.da.fo.43.

4 Masculus de ordine fratrum minorum, fœminam non impedit succedere vigore statuti. de superexistentia masculorum.in.l.in contratabu.§. qui habebat.nu.3.ff.de bono.possess. contratab.fo.165.

4 Masculus exclusus pacto stante dicto statuto, an excludat fœminam. ibi.nu.6.

4 Masculus qui non succedit, quia non vult, quòd non præiudicet fœminæ.ibi.nu.7.

2 Materia si transit in materiatum, quãdo pignus extinguatur in.l.si conuenerit.§.si quis cauerit.nume.2.ff.de pigno.actio.fo.87.

2 Materia quòd inspiciatur in metallis, magis quàm forma. in.l. quod te mihi.nu.7.ff.de rebus credi.fo.7.

3 Mater & auia ꝙ hodie possunt esse tutrices, & quid sit immutatum per ius authenticorũ? in.l.si quis sub conditione. nu.3.ff.de test.tute.fo.49.

Mater quòd possit esse tutrix, filio naturali.&quid in matre spurij.ibi. nu.7.fo.50.

Mater in tutela non præfertur patri legitimo in tutela: sed naturali tantùm, sic.ibi.nu.8.

Mater filio naturali tantum succedit simpliciter.ibi.nu.9.

Mater in tutela & successione præfertur auo.ibi.nu.10.

Mater & auia ꝙ possunt esse curatrices sicut sunt tutrices.ibi.nu.11.

Mater & auia non coguntur tutelam suscipere.ibi.nu.12.

Mater data tutrix in testamento quod sit testamentaria voluntaria.ibidem.nu.14.

Mater data tutrix si non renunciat secundis nuptijs, non tenet datio.ibi dem.nu.15.fo.49.

Mater si non renunciat velleiano in datione tutelæ, vitiatur datio.ibid. nu.17.

Mater si renunciat secundis nuptijs & velleia.non tamẽ omni alij legũ auxilio: ꝙ non valeat datio.ibi.nu.18.

Mater tutrix data ꝙ non habeat specialiter renunciare vellei.sed secundis nuptijs sic.ibi.nu.22.

Mater tutrix tenetur expressè obligare omnia sua bona. ibidẽ. numero.23.

Mater data tutrix in testamento, non eget confirmatione: sed tutelã agnoscit corã iudice renunciãdo illis beneficijs.ibi.nu.25.

Mater si non transit ad secunda vota sed aliter est luxuriata, ꝙ priuetur tutela.ibi.nu.27.

Mater ꝙ statim desinit esse tutrix, quàm primùm vadit ad iudicem, & dicit se velle transire ad secunda vota.ibi.nu.29.

Mater si transeat ad secunda vota & ante petijt à iudice tutorem dari filio suo & datus est, auia superstite volente tutelam, quis præferatur.ibi dem.nu.34.f

Mater existente viro bannito ꝙ sit tutrix.ibi.nu.35.

4 Mater quæ non petijt tutores dari filio, licet ipsa vel alij gesserint sed non legitimè, non excusatur.in.l.siue ingenua.§.quòd si pater.nu.1.ff. ad senatuscon.trebellia.fo.188.

Et mulier cum non recusat tutelam, cum illa non velit, incidit in hanc constitutionem.ibi.nu.3.

Et quòd tutela quæ defertur matri non est legitima, sed anomala. ibidẽ nu.2.

Mater petens tutorem minus dignum, excusatur.ibi.in.§.quod si indignos.nu.1.

Mater quòd confestim teneatur petere tutorem: scilicet, statim quòd possit, dummodo non transcendat annum.ibi.§.confestim.nu.1.

Mater non excusatur, si pupillus decessit intra quinquaginta dies, & in tra dictum tempus non petit tutorem.ibi.nu.2.

Mater post annum non potest se excusare, quare non petijt tutorem filio.ibi.nu.3.

Mater transeundo ad secunda vota, an succedat filio indistinctè? & ibi recitat quatuor iura.in.§.cum igitur.nu.6.in auẽ.de non elig.secundo nuben.fo.7.

Mater luxuriosè viuens, non admittitur ad successionem filij. ibidem numero.13.

Mater ad secunda vota transiens, qualiter succedat filijs? in.§. hinc nos. nu.1.in auth.de nup.fo.23.

Mater, licet possit esse tutrix filiorum suorum, non tamen cogitur. in auẽ.vt sine prohi.nu.3.fo.45.

Mater quando teneatur alere filium vsque ad trienniũ? in. §. illud quoque. nu.2.in auẽ.vt liceat ma.& auiæ.fo.52.

1 Mater & filius sunt nomina appellatiua naturæ: & capitis minutione non pereunt.in.l.tutelas.nu.2.ff.de capi.dimi.fo.104.

Mater & auia licet admittantur ad tutelã, tamen non coguntur acceptare.in.§.ex his.nu.2.in auẽ.de hær.ab intest.fo.540.

Mater est legitima tutrix filiorum suorum, licet non per omnia sortiantur naturam legitimorum.ibidem nu.3.

Mater an possit instituere filium vulgo quæsitum, in testamento minus solenni? remissiuè.in.§.& quòd sæpe.nu. 4.in auẽ. de triente & semis.fo.29.

6 Mater non potest agere actione furti pro filio furto subtracto.& ibi rationem.in.l.eum qui.§.si filiumfamilias.ff.de fur.nu.3.fo.121.

4 Mater in causa status, & in causis ad statũ pertinẽtibus pro pupillo testificatur.in.l.carbonianum.§.duæ autem causæ.nu.2.ff.de car.edi.folio.178.

Mater quando proprietas donationis defertur ad filiũ per transitum ad secunda vota, quòd possit eligere vnum ex filijs. & sibi prouidere.in auẽ.de non eligendo &c.nu.7.in.§.& ante nos.fo.6.

7 Mater & auus si concurrunt in tutela, quis præferatur. in authentica matri & auiæ.nu.6.C.quando mul.tute.of.fungi potest.fo.190.

Et quòd mater possit esse curatrix bonorum.ibi.nu.7.

Mater & auia non coguntur tutelam suscipere.ibi.nu.8.

Mater si est data in testamento tutrix, quòd sit testamẽtaria.ibi.numero.10.

Mater transiens ad secundas nuptias, filio sine fratribus decedente, ꝙ non succedat in proprietate bonorum filiorum, à patre obuẽtorum.in §.ingratitudinem.nu.1.in auth.de imp.fo.23.

7 Mater vtrum teneatur facere tutorem suspectum.in.l.cum tutores.nu.3.C.de neg.gest.fo.86.

Mater expendẽs pro filio pupillo protestans quòd intendit repetere, quas expensas repetat.in.l.cum tutores.numer.4.C.de nego.gestis.folio.86.

3 Mater ꝙ excludit tacitam substitutionem, si ipsa viuit tempore quo de viribus institutionis incipit agi.in.l.qui soluendo.num.3. ff. de hære. insti.fo.125.

3 Mater ꝙ non possit substituere filio pupillariter.in.l.si mater.nu. 2.ff. de vul.& pup.sub.fo.152.

7 Mater petit tutorem per procuratorem.in.l.cum matribus.nu.1.C. qui petant tutores.fo.189.

7 Mater quæ fuit meretrix, non potest propter meretricium filium exheredare.in.l.in arenam.nu.4.C.de inofficio.testa.fo.121.

8 Mater cur substituit exemplariter, pupillariter.non. in.l. humanitatis. nu.5.C.de impub.& ali.sub.fo.24.

Et quare in substitutione exemplaria debet substitui vnus ex fratribus, vel filijs, & non in pupillari.ibi.nu.7.

3 Matre repudiante hæreditatem filij ab intestato: alij ab intestato venientes non succedunt: sed substitutus ex tacita pupillari succedit.in.l. centurio.nu.6.ff.de vul.& pup.sub.fo.147.

8 Mater excluditur per tacitam pupillarem, quando frater impubes est impuberi substitutus.in.l.precibus.nu.7.&.13.C.de impube.& ali.sub sti.fo.23.

Matri quæ sit vtilitas, quòd compendiosa obligetur, ipsa existente in medio.ibi.nu.8.

Mater quæ transiuit ad secunda vota non petito tutore, vel si petijt, malè administrauit, an teneatur in subsidium? quòd nõ, nisi in fraudem fecerit.in. §. si autem tutelam. numero.3.in authentica de nuptijs.folio.22.

Mater luxuriosè viuens, priuatur tutela filiorum.ibi.nu.5.

Mater transiens solū ad sponsalia.priuatur tutela.ibi.nu.6.

Mater quæ transiuit ad secunda vota.an matrimonio soluto possit ad tutelam filiorum redire.remissiuè.ibi.nu.7.

Mater data tutrix in testamento,si trāsiuit ad secunda vota,an patiatur pœnas de quibus hic?remissiuè.ibi.nu.8.

8 Mater tenetur alere filios,qñ pater esset inops,& ipsa esset diues.in authen.res quæ subiacent.nu.4.C.communia de legatis.fo.47.

6 Mater non potest filio stipulari.in.l.quod dicitur patrem.ff.de ver.oblig.nu.8.fo.52.

3 Mater in probanda ætate admittitur,licet minus probet.in.l. excusantur.nu.5.ff.de excusa.tuto.fo.80.

7 Mater si non petijt tutorem filio intra quatuor menses,videtur in mora.in authen.præsbyteros.nu.2.C.de episco.& cleri.fo.30.

7 Mater admittitur ad defendendum filium.in.l.alienam.nu.2.C.de procurato.fo.62.

3 Mater quæ transit ad secunda vota non potest filio mente capto,vel furioso exemplariter substituere:aliàs secus.in.l.ex facto.nu.12.ff.de vulga.& pup.sub.fo.155.

3 Mater an possit præteriri in substitutione exemplari.ibi.nu.30.

4 Mater non potest dare filijs vulgo quæsitis.in.l.cum pater filios.§.matterfilijs.nu.1.ff.de lega.ij.fo.44.

3 Mater quando possit repetere alimēta facta filio?in.l.si quis à liberis.§.si mater.nu.1.ff.de lib.agno.fo.42.

4 Mater vel nouerca,si relinquitur domina & vsufructuaria,quid habere debeat?in.l.titia cum.§.titia.nu.12.ff.de lega.secun.fo.34.

3 Mater quòd non possit dare tutorem licet datus confirmetur cum inquisitione.in.l.pater.nu.2.ff.de test.tute.fo.48.

Idem in auia.ibi.

3 Mater non dat tutorem,sed datus confirmatur cum inquisitione.in.l.& ne.nu.2.ff.de confir.tuto.fo.52.

3 Mater non potest esse testis pro filio.in.l.qui testamento.§.quæcunq;.nu.4.ff.qui test.fa.poss.fo.99.

1 Mater in proiectis ad hoc hospitale est incerta.in.l.quia semper.num.1.ff.de in ius voc.fo.57.

4 Mater quæ fuit cum extraneo substituta filio impuberi, & idē relictus vsusfructus quando succedit ex substitutione pupillari habebit vsum fructum,secus si ex vulgari.de hac quæstione vide lata per Iasonem,in l.si fundum.§.si paterfamilias.infra eodem.in.l.licet.num.5.ff.de lega.primo.fo.20.

7 Mater quæ luxuriatur perdit tutelam,sicut quando transit ad secunda vota.in authen.sacramentum.nu.1.C.quando mulier tuto. offici. fungi potest.fo.191.

Et si mater transit ad secunda vota,ad quos tutela redibit.ibi.nu.2.

Mater si valit ad iudicem,& dicit se velle transire ad secunda vota,quòd statim desinat esse tutrix.ibi.nu.3.

Mater,si est minor annorū.xxv.annis,an succedat filius legitimus, vel perueniatur ad datum.ibi.nu.5.

3 Mater cui fuit relictum à testatore donec vitā vidualem seruauerit,an sicut per transitum ad secunda vota priuatur relicto,ita etiam excludatur à tacita pupillari.in.l.moribus.nume.42.ff.de vulga.& pupil.sub.fo.lio.141.

3 Mater etiam excluditur per tacitam pupillarem ex conditione personæ substituti.ibi.nu.44.

3 Mater defuncti substituta vulgariter pupillo ex tacita pupillari, excludit matrem pupilli.ibi.nu.45.

3 Mater & auia q non cogantur esse tutrices,vel curatrices:& si non petant tutores,quomodo puniantur:& an habeāt necesse petere?in.l.si minores.nu.3.ff.qui petant tuto.fo.57.

3 Mater an admittatur,quando substitutus est exclusus, propter nō petitum tutorem,vel ipsa etiam excludatur,ibi.nu.11.

3 Mater excluditur à successione & legitima filij,propter substitutioēm pupillarem.ibi.nu.13.fo.58.

3 Mater & substitutus si in aliquo excludantur,an alij veniant.ibi. numero.15.

4 Matre meminem eligente in casu huius.§.qui admittatur & qualiter.in l.cum pater.§.rogo.nu.2.ff.de lega.secūdo.fo.46.

4 Matre aliquos eligente an illi cæteris præferantur.ibi.nu.3.

3 Matre & extraneo datis in testamento tutoribus,vterq; erit tutor.in.l.si quis sub conditione.num.24.ff.de testa.tute.fo.50.

3 Matre exclusa à tutela,per transitum ad secunda vota, an sit locus legitimo vel datiuo.ibi.nu.28.

1 Matrem & fratres habens si extraneum instituat & matrem in re certa & illa agat ad supplementum legitimę quanta sit legitima.in.l. pater filium.nu.14.ff.de inoffi.test.fo.163.

3 Matri præfertur in pertinentibus ad tutelam,qui debet succedere:licet in educatione præferatur mater ipsa.in.l.si minores.nu. 14. ff. qui pet. tuto.fo.58.

4 Matris supplicium defertur propter partum. item & in matre lactante puerum donec matrix reperiatur.in.l.sed & si is.§.cum autem.nu.1.ff. de carbo.edict.fo.179.

Matricula registri officialiū probat aliquem esse officialē si ibidem scriptus reperitur.in.l. matriculā.nu.3.C.de agentibus in rebus.li.12.fo.59.

8 Matrimonio constāte,creditor nec offerre dotem, nec vxorem excludere potest.in.l. cum tibi.nu.3.C.qui pet.in pig.ha.fo.106.

4 Matrimonium contractum cum polluta per adulterium,non valet:siviuente primo marito,data sit fides deducendo illam post mortem viri.in.l.claudius.nu.1.ff.de his quibus vt indig.fo.113.

3 Matrimonium præsumitur,quando quis retinet in domo mulierem liberam honestè natā.in.l.in concubinatu.nume.1.ff.de concubinis.folio.45.

6 Matrimonium contrahentium in casu prohibito, quando vnus sciuit, alter ignorauit:sciens punitur:ignorans non.in.l.si adulterium.ff.ad le.iul.de adult.& stup.nu.12.fo.176.

7 Matrimonium,vt quis contrahat,induci potest spe præmij.in.l. cū donationis.nu.5.C.de transact.fo.69.

8 Matrimonio constante,quem offendit adulterium,eundem & in viduitate offendit stuprum.in.l.si mulier.num.1.C.ad legem Iu.de adulte.& stupro.fo.124.

7 Matrimonium carnale mutat originem.in.l.placet.nu.39. C. de sacro.san.eccle.fo.15.

6 Matrimonium si quis contrahat cum minore.xij. annis, & deinde aliā maiorem ducat,& illa moriatur pubescente iuniore, matrimonium nō confirmatur.in.l.miles.§.quærebatur.ff.ad leg.iul.de adul.& stu.num.1.fo.170.

Mattimonium inter raptam & raptorem,quòd hodie esse possit, de iure canonico.in auth.de raptis muli.nu.5.fo.59.

Matrimonium,quib⁹ casibus valeat sine scripturis.in.§. quia vero.nu.1.in auth.vt liceat mat.& a.fo.52.

Matrimonium hodie,solum per ingressum religionis soluitur.in.§.qa vero.nu.2.in auth.vt liceat ma.& auiæ fo.52.

Matrimonium contractum per iudicem, licet prohibeatur, tamen tenet.in.§.vnum si quidem.nu.2.in auth. de restitu.& ea quæ pa. in. xj. men.fo.24.

Matrimonium solus consensus facit.in authen.de nuptijs.numero.4.folio.20.

Matrimonium,an perficiatur aliter,quàm solo consensu.ibi.nu.5.

Idem per annuli subarrhationem.ibi.

Matrimonium,quòd recipiat diem,vel conditionem.ibi.nu.7.

Matrimonium,quando requirat verba.ibi.nu.8.

Matrimonium per nunciū contractum,quòd non teneat si ante,quàm ratificetur per mulierem,pœnituit.ibi.nu.9.

Matrimonium contractum per procuratorem,quòd non teneat: si ante contractum procurator reuocetur,eo & muliere etiam ignorāte.ibidem.nu.10.

Matrimonium,an præsumatur ex denominatiōe,quā vir facit de vxore,& vxor de viro.in.§.illud quoque.nu.1.in auth.quibus mo.natu. effi.legi.fo.32.

Matrimonium quòd ex sola cohabitatione non præsumitur de iure cano.sed de iure ciuili,sic.ibi.nu.5.

1 Matrimonium si est contractum inter gradus prohibitionis & superueniet dispensatio Papæ,an filij nati ante habitam dispensationem sint legitimi.in.l. eum qui.aliâs paulus. numero. 1. de statu hominum. folio.23.

1 Matrimonium q sit de iure vtroq;.in.l.iuri operam.§.huius studij.nu.7.ff.de iust.& iure.fo.5.

3 Matrimonium contractum sub conditione impossibili, an valeat? remissiuè.in.l. sub impossibili.numero.14. ff. de conditio.institut.folio.159.

Matrimonium ex quibus causis dissoluatur.in.§.mitiores.n.1.in auth.de nuptijs.fo.20.

Matrimonium,an de iure canonico distrahatur?remissiuè.in.§. distrahatur.nu.3.in auth.de nuptijs.fo.20.

Matrimonium,an dirimatur per impedimentum coitus.ibidem. numero.4.

Matrimonium,quòd contrahatur hodie cum ancilla, vel seruo. etiam domino contradicente.in.§.si vero decretum.nu.3.in authenti. de nuptijs.fo.20.

3 Medici missi ad inspiciendum vulnus an sit mortale,vel an fit remansura citatrix,iurant.in.l.temporibus.nu.3.ff. de libe.agno.fo.43.

Medici consulendi sunt quando dubitatur, an quis sit alienatus à mente propter morbum.in.l.in eo.numer.3.ff.de test.& qui test.face.possunt.fo.96.

Medici non debent recipere ab infirmis promissionem : & si recipiunt,cassantur.in.l.archiatri.nume.1.C.de professor. & medi.lib.10.folio.28.

3 Medicinæ q sint prestandæ illi cui alimenta debentur.in.l.si cum dotem.§.sinautem in sæuissimo.nu.9.ff.so.ma.fo.16.

Medicos

6 Medicis, doctoribus, & obstetricibus constituitur salarium officio iudicis. in. l. præses. ff. de var. & extraor. cog. nu. 1. fo. 251.
Medicus etiam dicitur, qui alicui parti corpori medicinam prebet. n. 2.
2 Medico, qui curauit podagram, si postea rediit infirmitas, an debeatur salarium. in. l. martius. nu. 4. ff. de loca. & conduct. fo. 133.
2 Medicus & mẽsor negligens in arte sua, quòd dicitur in lata culpa. in. l. quòd nerua. nu. 17. & 18. ff. depositi vel contra. fo. 105.
2 Medicus non conuentuatus, dicitur medicus. in. l. sciendum. versicu. dictum. nu. 2. ff. de ędil. edicto. fo. 146.
6 Medicis Antianis potest constitui salarium. in. l. medicorum. ff. de dec. ab ord. fac. nu. 1. fo. 248.
Medici ꝙ possint eligi in minoribus ciuitatibus. ibi. nu. 2.
5 Medicus causa legitima subsistẽte reprobatur. in. l. sed & reprobari. nu. 1. ff. de excu. tuto. fo. 82.
4 Medicus qui vadit ad aliquem infirmum pro tanto salario in die, habebit salarium tempore itineris. in. l. suo victu. nu. 2. ff. de operis libertorum. fo. 185.
Medicus principis, dicitur habere dignitatem. in. l. archiatros. num. 1. C. de comiti. & archiatris sacri palatii. li. 12. fo. 57.
Mediatores quando cogi possint ad testificandũ in. §. quoniam vero, nu. 2. in auth. de testibus. fo. 44.
5 Medietas pœnæ an in qualibet actione populari sit actoris, alia medietas sit fisci? in. l. lege cornelia. §. ex hoc edicto. num. 1. ff. ad senat. sylla. folio. 196.
Mediocre datur insolutum creditori. in. §. quecunq; vero. nu. 10. in auth. vt sponsali. lar. fo. 55.
4 Medium non est inter mortem & aditionem. in. l. quæsitum. §. præsente. nu. 1. ff. de leg. primò. fo. 24.
1 Medium concludendi in querela inofficiosi. in. l. hoc colore. num. 3. ff. de inofficio. test. fo. 159.
Medium quòd sit tenendum in largitionibus, & expensis. in. §. rescriptum. nu. 1. auth. vt iudi. sine quoquo suffra. fo. 15.
5 Medium an dari queat inter mortem, & aditionem in suo? in. l. si filio. nu. 5. ff. de condi. insti. fo. 162.
5 Medium quoddam est inter placere & displicere. in. l. gerit. nu. 12. ff. de acquir. hære. fo. 183.
5 Medium an possit dari inter mortem. in. l. cum aliter. §. si pater. num. 1. ff. ad senatusc. silla. fo. 193.
Medium est inter mortem & aditionem in suo. in. l. ventre. nu. 4. ff. de acqui. hære. fo. 181.
5 Melius est meum quàm nostrum. in. l. quoties. nu. 2. ff. de ad. & peri. tuto. fo. 61.
Membri abscissio, morti æquiparatur. in. §. ad hæc. nu. 2. in auth. de collato. & aliis cap. fo. 59.
Membri abscissio, est crimen capitale: item de mero imperio. ibidem. nu. 3. fo. 60.
Membrum dicitur debilitatum, quando officium membri primęuum non est. in. l. nominationum. nu. 5. C. de decuriõibus. & eorum filiis. lib. 10. fo. 21.
6 Membrum dicitur debilitari, quando membrum aliqualiter impeditur in. l. publicorum. ff. de public. iudi. nu. 16. fo. 149.
Membrum si debet abscindi alicui, manus amputatur. in. §. quia verò. nu. 2. in auth. vt nulli iudi. li. fo. 58.
4 Memor præsumitur homo eorum quæ iam sciuit. in. l. filio. nu. 1. ff. de adimen. legatis. fo. 103.
5 Memoria hominis labilis est. in. l. peregre. n. 2. ff. de acquir. poss. fo. 97.
5 Memoriam extare, vel non extare, qualiter probetur. in. l. in summa. §. idem labeo. nu. 7. ff. de aqua plu. arcen. fo. 47.
1 Mendacii conuictus ad hoc vt puniatur necesse est, vt probetur quòd possidebat & quòd sciebat se possidere. in. l. in rem. nu. 9. ff. de rei ven. fo. 179.
2 Mendacium circa substantiã personæ non inducit actiõem empti, nisi actoris incipiat interesse. in. l. fundum. nu. 1. ff. de actio. empti. fo. 121.
Mendax, quando puniatur in translationem possessionis. in. §. illud quoq;. nu. 1. in aut. de triente & emis. fo. 19.
8 Mendatum punitur in translatione possessiõis. in. l. item possessor. nu. 3. C. qui potio. in pig. habe. fo. 106.
1 Mentiens se possidere in titulo quando puniatur in translatiõe possessionis. in. l. in rem. nu. 6. ff. de rei vend. fo. 79.
1 Mentiens etiam se possidere punitur, quia si ante tenebatur pro parte, nunc tenetur insolidum & quomodo. ibi. nu. 7.
3 Mentiens alicui cum aditione saluo honore suo, non est quin dicat verbum iniuriosum. in. l. si quis extraneus. numero. 1. ff. de acquiren. hęredi. fol. 173.
1 Mentiens negãdo id ex quo vult intentionem suam fundare, amittit suum priuilegium. in. l. sed alio. C. si absens. ii. numer. 1. ff. si ex noxa. causa aga. fo. 66.
Mendicitas quando dicat certa: & quando incerta. in. l. cũctis. nu. 3. C. de mendicã. validis. li. xj. fo. 40.
Mendicans fictè, punitur ciuiliter. ibi. nu. 8.
Mens deferentis iuramentum consideratur: vbi iurans vellet malignari. in authenti. iusiuran. quod præsta. numero. 6. folio. 15.
8 Mentis non sanæ qualiter quis probetur, & qs his hoc probare debeat, & qualiter sint formandi articuli ad probandum furorem: in. l. nec codicillos. nu. 1. C. de codil. fo. 39.
1 Mens. l. quando attendatur potius, quàm verba. & quid in statuto? in. l. contra. nu. 1. ff. de leg. & sena. fo. 17.
7 Mente capti, & aliæ personæ fatuæ, non habẽt curatores legitimos, sed datiuos. in. l. si furiosi. nu. 2. C. de nup. fo. 180.
Et lex loquens de mentecapto, quòd non habeat locum necessariò in furioso. ibi. nu. 1.
8 Mentecaptis substituitur directò, & dicitur exemplaria. in. l. humanitatis. nu. 1. C. de impub. & ali. substi. fo. 24.
Et hæc substitutio fit ab vtroq; parente. ibi. nu. 2
Et finitur cum peruenerit ad sanam mentem, & liberos sustulerit. ibi. nu. 3. & 6.
Et is cui fit hæc substitutio, debet saltem in legitima substitui. ibidem nu. 4.
Mensis legalis dicitur. xxx. dierum. in. §. sed hoc. nu. 4. in aut. vt cum. de appel. cog. fo. 51.
6 Mensis quando tantũmodo est appositus in accusatione, potest tñ declarari dies commissi criminis: nec id est mutare tempus. in. l. denũtiasse. §. quod tamen. ff. ad leg. Iul. de adul. & stup. nu. 4. fo. 173.
1 Mensis apponitur in instrumẽto non de necessitate, sed ad declarationem diei, & an sufficiat mensem ponere per relationem ad aliud. in. l. si quis. §. si initium. nu. 23. ff. de eden. fol. 77.
Mensis, quot dierum dicitur esse? remissiuè. in authen. vt facta no. consti. nu. 7. fo. 30.
1 Mensuratio debet fieri à contingẽtibus ædificiis & qñ aliter. in. l. vicena. nu. 4. ff. si quis cau. fo. 68.
1 Mensuratio debet fieri per illam viam, per quam securius itur: & quæ magis frequentatur. ibi. nu. 5.
1 Mensuratio quando non potest fieri per terram, debet fieri per aęrem. ibidem nu. 6.
6 Mensuratio fit à contingentibus ædificiis. in. l. in itinere. ff. de verb. & re. sig. nu. 2. fo. 254.
Mensuratio qualiter fieri debeat? ibi. nu. 3.
Mensuræ ciuitatis debent fieri æneæ vel lapideæ. in. l. modios. numero 1. C. de suscepto. præpo. arca. li. 10. fo. 32.
Mẽsurę debent signari signis publicis. in. l. diurnos. nu. 1. C. de frumen. alexan. li. xj. fo. 40.
3 Mentio si fuerit facta de matre, in petitione tutoris, an ipsa debeat requiri? in tutor. §. si petitus. nu. 5. ff. de tuto. & cura. da. ab his. fo. 55.
4 Mercator seu negociator, non dicitur quis per vnicum actũ in. l. legatis. nu. 4. ff. de lega. tertio. fo. 61.
Mercator qui dicit cum sociis se damnum sustinuisse, debet de hoc fidẽ facere intra annum. in. l. si quis. nu. 5. & 8. C. de naufragiis. libr. xj. fo. 35.
Mercator nõ dicitur, qui vno actu mercaturam exercet. in rub. prima const. nu. 10. fo. 2.
6 Mercatores plures qui vnam mercantiam gerunt, vel vnam negotiationẽ, an ex cõtractu vnius, qlibet teneatur insolidum, & qlibet agere possit: & an sint duo rei. in. l. eandẽ. ff. de duo. re. constit. nu. 9. fo. 60.
2 Mercedem deberi totam, vel ante apud ipsum perfectum qñ actum, videatur. in. l. qui insulã. §. qui ædẽ. nu. 1. ff. de loc. & conduct. fo. 131.
Mercedes solutę pro futuro tempore, quo non debentur, vt indebitæ repetuntur. in. l. si quis fundum. §. imperator. nu. 2. ff. de locato. & conducto. fo. 127.
2 Merces fundi si pręstatur ad mensuram, quòd periculũ sit conductoris, donec mensuretur. in. l. opus. nu. 2. ff. de locato. & conducto. fo. 132.
2 Merces qui in horreo ponit si ibi ponit custodes, an videatur renũtiare custodiæ debitæ per dominum. in. l. dominus horreorum. num. 2. ff. de locato & conducto. fo. 133.
2 Meretrici promissum quòd meretrix repetere possit. in. l. idem si. numer. 1. ff. de condi. ob tur. cau. folio. 46.
7 Meretrix post ꝙ est meretrix, aliquid recipiendo non facit contra ius. in. l. non dubia. nu. 19. C. de legi. & consti. fo. 33.
7 Meritorum probatio, vt tollatur, cautela. in. l. per diuersas. nu. 15. C. mandati. fo. 172.
3 Merum imperium quantum ad cognitionem delegatur: non quantum ad executionem. in. l. fine proconsul. nu. 2. ff. de tuto. & cura. datis. ab his. fo. 54.
7 Merum imperium est quod expeditur officio iudicis nobili, & respicit publicam vtilitatem. in. l. placet nobis. numero. 1. C. de peda. iudi. folio. 115.
1 Merum imperium quibus iudicibus competat & ꝙ præsidi romano, & aliarum ciuitatum habentium hoc ex concessione. in. l. imperiũ. nu. 7. ff. de iuris. omnium iud. fo. 49.

4 Merus executor non tenetur cauere nisi post testamentum factum reperit esse non soluendo.in.l.diuus pius.numero.2.ff.ad legem falci.folio.141.

Metroici dicuntur, qui transferuntur de vno loco ad alium, mēsuratione bonorum facta.in.l.certa forma.nu.1.C.de iure fisci.li.10.fo.4.

1 Metus iustus intelligitur etiam, quando res verisimiliter tendit ad metum.in.l.metum.ij.nu.1.ff. quòd metus causa.folio.125.

1 Metus non est contrarius consensui.in.l.si per errorem.nu.1.ff.de iuri.omnium iudi.fo.53.

7 Metus mortis, vel cruciatus corporis, dicitur iustus metus.in.l.interpositas.nu.2.C.de transact.fo.62.

Metus non præsumitur ex eo, quòd quis dedit rem magnam pro modico.ibi.nu.3.

1 Metus dans causam cōtractui, cur non facit contractum nō valere, sicut dolus.in.l.& eleganter.nu.6.ff.de dolo malo.fo.129.

2 Metus amissionis omnium bonorum, æquiparatur metui mortis.in.l.si ob turpem.nu.6.ff.de condictio.ob turpem causam.fo.47.

7 Metus tyranni, quando dicatur durare.in.l.cum te non solum.num.7.C.de his quæ vi metusue causa.fo.89.

5 Metus iustus dicitur probatus, si probatur, quòd iudex est consuetus consanguineis, vel laborantibus appellantium violentias inferre.in.l.de pupillo.§.si quis ipsi.nu.18.ff.de no.oper.nunc.fo.12.

Et violentiam factam fuisse appellantibus à familia iudicis, si probatur, sufficit.ibi.nu.19.

1 Met⁹ iustus, est timere crudelitatem tyranni vel ciuitatis seditiones.in l.inter minores.nu.9.ff.de in integ.rest.fo.124.

7 Metus, quòd cessat quando amicorum præsentia interuenit.in.l.transactionum.nu.1.C.de transact.fo.69.

Et cautela ad tollendum metum, quando vxor, vel filia, facit aliquem contractum est quòd adhibeatur præsentia amicorum.ibi.nu.2.

5 Metus ꝙ inducatur ex nimia reuerentia, & ob id cōtractus rescinditur officio iudicis.in.l.iusiurandum.§.vlt.ff.qua.rer.actio da.numer.4.folio.177.

Metus iustus reuerentialis qualiter probetur.ibi.nu.5.

7 Metus ex solis minis quando ꝓbetur.in.l.metum.num.1.C.de his quę vi metusue cau.fo.90.

Metus, an probetur ex sola acclamatione vim passi.ibi.numero.2.folio.91.

1 Meum quod est, non potest esse alterius, vno & eodem momēto.in.l.pomponius.§.sed & is.nume.3.ff.de procu.folio.108.

7 Meum quod fuit vel authoris mei, semper præsumitur meū.in.l.siue possidetis.nu.1.C.de proba.fo.145.

8 Miles ꝙ sit tutor filiorum commilitonis.in.l.sed & milites.nu.4.ff.de excu.tuto.fo.83.

Miles licentiatus à ciuitate perusij, vt iret in alemaniam, debet habere stipendium pro tempore quo stetit absens cum licentia.in.l.in hac lege.nu.2.C.de proxi.sacro.scrini.li.12.fo.59.

8 Miles legando filiæ, & non instituendo videtur exhæredare.in.l.sicut certi.nu.2.C.de testa.mili.fo.15.

1 Miles cœlestis militiæ non potest esse procurator.in.l.filiusfa.§.veterani.nu.2.ff.de procu.fo.103.

3 Miles damnatus videtur persistere in eadem voluntate per eum confecto.in.l.si quis filio.§.quatenus.numero.3.ff.de iniusto rupto testa.folio.116.

5 Miles non debet vocare vxorem suam dominam, licet de quolibet alio, secus.in.l.amicissimos.nu.8.ff.de excu.tuto.fo.87.

3 Miles non efficitur quis ex sola electione.in.l.ex eo tempore.nu.1.ff.de mili.test.fo.165.

3 Miles non habet dignitatem.ibi.nu.3.

3 Miles ꝙ non possit relinquere mulieri, de qua est turpis suspicio.in.l.miles ita.§.mulier.ff.nu.1.ff.de militiari.test.fo.165.

8 Miles si testatur domi, testatur secundùm ius commune.in.l.milites.nu.2.C.de testa.mili.fo.15.

7 Miles ad opponendum exceptiōem peremptoriam, restituitur ipso iure, sed minores & absentes per restitutionem in integrum ex clausula generali.in.l.ꝙuis.nu.7.C.de iur.& facti.igno.fo.34.

5 Miles, qui non contraxit in castris, non habet priuilegiū.in.l.miles.nu.1.ff.de re iudicata.fo.119.

Et milites armatæ militiæ legalis & cœlestis habent beneficium ne cōueniantur, nisi inquantum facere possunt.ibi.nu.3.

1 Militantes in castris non pñt esse procuratores.in.l.filiusfa.§.veterani.nu.2.ff.de procu.fo.103.

Milites qui habuerunt licentiam se absentandi à thesaurarijs, nō debēt habere stipendium à communi: sed à thesaurarijs.in.l.iubemus.lab.2.nu.7.C.de eroga.mili anno.li.12.fo.65.

Milites nostri temporis capti in bello, pro tempore quo sunt captiui, non habent stipendia.in.l.stipendia.numero.1.C.de re milita.libro 12.fo.61.

Milites non possunt cum eorum equis stare in pascuis publicis, vel priuatis.in.l.prata.nume.1.C.de pascuis publi.vel priua.lib.vndecimo.folio.50.

7 Milites florentini: qui militant causa honoris mercantiam exercent.in l.per iniquum.nu.4.C.de iuris.om.iud.fo.117.

8 Milites magis arma, quàm leges habere debent.in.l.scimus.nu.1.C.de iure delibe.fo.32.

Milites nostri temporis non possunt grauare comitatenses, vt præparent eis comedendum.in.l.cenaticorum.nu.1.C.de eroga.mili.anno.li.12.fo.62.adde quòd hoc hodie non seruatur.ibi.

Milites nōn dicentur priuatæ personę.in authen.vt nullus mutu.agri.co.tene.nu.1.fo.23.

Milites, licet dicantur non habere dignitatem, tamen non dicuntur priuatæ personæ.in.§.volumus autem.nu.2.in authē.vt iudi.sine quoquo suffra.fo.14.

1 Milites nostri temporis possunt esse procuratores.in.l.filiusfa.§.veterani.nu.1.ff.de procu.fo.103.

Milites perusini missi ad custodiam ciuitatis castelli, debent habere salarium à ciuitate perusij: non à ciuitate castelli.in.l.cum sæpe.nu.1.C.de eroga.mili.anno.li.12.fo.65.

Milites perusini non possunt ire ad custodiam alicuius castri ciuitatis sine licentia, quam habere debent in scriptis.ibi.nu.2.

Militia notariorum principis, est nobilis.in.l.pręclaram.nu.1.C.de primi.& secundi.& notari.li.12.fo.57.

Militia, an sit dignitas: remissiuè.in.l.siut proponitis.n.1.& 83.C.de dignitatibus.li.12.fo.53.

Miles qui nullam habet iurisdictionem, potest alium militem facere, authoritate consuetudinis.ibi.nu.84.

Militia non est dignitas.in authentica, vt neꝗ miles, neꝗ fe.numer.1.folio.50.

Militia, an sit dignitas: remissiuè.in.§.sancimus.nu.12.in auth.de testibus.fo.41.

Militia empta ex pecunia mutuata, an veniat in generali bonorum hypotheca.in.§.optimum.nu.4.in auth.de exhib.reo.fo.26.

Mille passus faciunt vnum miliare, & passus est quinꝗ pedū: & pro modico qđ᷑ superest vltra viginti miliaria datur integra dieta.in.l.vicena.nu.2.& 3.ff.si quis cau.fo.68.

1 Minæ illatæ à persona verosimiliter timenda inducunt iustum metum.in.l.metus.numer.1.ff.quibus ex causis maio.folio.141.

6 Minæ alicuius ex qualitate personæ inducūt iustum metum.in.l.famosi.§.j.ff.ad leg.iuli.maiest.nu.2.fo.167.

8 Minæ ex personis hominum timendæ sunt.in.l.si quis.nu.2.C.si reus vel accusa.mor.fue.fo.123.

1 Minor ætas probatur ex aspectu iudicis.in.l.minor.ij.nu.1.ff.de mino.xxv.an.fo.136.

1 Minor restitut⁹ recuperat pecuniam cum vsuris, & fructibus perceptis, & qui percipi potuerunt.in.l.patri pro filio.§.si pecuniam.nu.2.ff.de mino.fo.136.

1 Minor summa quòd insit maiori in pluribus testibus discordātibus, & quomodo.in.l.diem proferre.C.si plures.numer.2.ff.de recep.arbi.folio.149.

1 Minor carens curatore compromittens obligatur ex compromisso, licet non in effectu.in.l.labeo ait.nu.1.ff.de recep.arb.fo.146.

1 Minor si credebat alium minorem maiorem an restituatur.in.l.verum.§.item quæritur.nu.2.ff.de mino.xxv.anno.fo.134.

4 Minor quantitas inest maiori.in.l.qui quartam.numer.2.ff.de lega.primo.fo.8.

6 Minor qui non habet curatorem, potest procuratorem, constituere.in l.cum minor.ff.rem rat.hab.nu.1.fo.113.

1 Minor in casibus, in quibus pœna crescit per inficiationem restituitur vt habeatur pro confesso.in.l.si ex causa.§.nunc videndum.nu.1.ff.de mino.xxv.an.fo.134.

1 Minor eo ipso ꝙ compromittit in arbitratorem non videtur læsus, sicut si in arbitrū.in.l.si minor filiosa.§.minores.nu.1.ff.de mino.xxv.an.fol.136.

1 Minor restituitur etiam post sententiam, quando omittit allegare.in.l.minor.j.§.si autem.nu.2.ff.de mino.fo.135.

4 Minor.xxv.annis qui ex forma statuti non potest testari, non poterit codicillari.in.l.scienuum.nu.4.ff.de leg.primò.fo.3.

1 Minor an præsumatur læsus eo ipso ꝙ non appellauit.remissiuè.in.l.ait prætor.§.item si non.nu.5.ff.de mino.xxv.an.fo.133.

1 Minor quando petit se restitui ad appellandum, coram quo iudice petatur: remissiuè.ibi.nu.2.

1 Minori aduersus latam culpam succurritur.in.l.vbi exigitur.nu.2.ff.de edendo.fo.79.

1 Minor si decessit hæreditate non adita hæres eius potest petere restitutionem in integrum ad adeundum hæreditatem.in.l.non solum.num.4.ff.de in inte.rest.fo.123.

1 Minor.17.annis,non poteſt eſſe doctor.in.l.qui fidem.§.initium.nu.2. ff.de poſtulando.fo.97.

1 Minor,& mulier an poſsint poſt didiſcita teſtificata teſtes producere? in.l.vbi exigitur.nu.3.ff.de edendo.fo.79.

3 Minor,& reſpublica æquiparantur.in.l.cum oſtendimus.nu.2.ff.de fideiuſſo.tuto.fo.78.

1 Minor non comparens in termino,ſi læditur poteſt venire, & reſtitutionem impetrare.in.l.ait prætor.§.item & in eremodicijs.nu.2.ff.de mino.xxv.an.fo.133.

Idem in maiori ſi fuerit iuſta cauſa.ibidem.nu.3.

1 Minor aduerſus dolum qualiter reſtituatur,& ſic quando fuerit contumax. ibidem in.l.minor etiam.fo.eo.

3 Minor quando obligetur ex obligatione legali?in.l.ſed.hic nu.1.ff.de rebus eorum.fo.94.

3 Minor intrando monaſterium an ſtatim transferat dominium ſuarum rerum in monaſterium ſine decreto.ibidem.nu.2.

3 Minor quod obligetur ex obligatione conſuetudinario vel ſtatutario. ibidem.nu.3.

3 Minor vbi poteſt per ſe ſtare in iudicio,poteſt procuratorem conſtituere in.l.diuus ſeuerus.§.curatores.nu.1.ff.qui pet.tut.fo.58.

3 Minor dat tutorem filio.in.l.ſi plures.§.quãuis.nu.ff.de admi.& peri.tuto.fo.59.

3 Minor.25.annis an poſsit dare tutorem filijs.in.l.quæro.§.lucius.nu.1.ff.de teſt.tute.fo.52.

3 Minor quando ſuſcepit iudicium cum tutoris authoritate, an ſit neceſſe quòd ei in quolibet actu authoretur?in.l.quęrere.§.ſufficit.nu.7.ff. de admi.& peri.tuto.fo.59.

1 Minor in ſpiritualibus, puta quia renunciauit beneficio eccleſiaſtico, an reſtituatur.remiſsiuè in.l.ait prętor.num.1.ff.de mino.xxv.annis.folio.133.

1 Minor non poteſt renunciare beneficio reſtitutions in integrũ. in.l.ſi iudex.nu.2.ff.de mino.xxv.an.fo.137.

1 Minor propter aduentum maioris non amittit iuriſdictionem.in.l.proconſul.nu.2.ff.de offi.procon.& leg.fo.40.

4 Minor an poſsit actionè cedere?remiſsiuẽ in.l.explicito.§.fuit quęſitũ. nu.8.ff.ad ſenatuſcon.trebel.fo.142.

2 Minor non reſtituitur ad lucrum quod potuiſſet facere ex alterius delicto in.l.cum quidam.§.ſi pupillo.nu.1.ff.de vſur.fo.150.

2 Minor qui iurauit non venire contra contractum, qñ poſsit petere reſtitutionem in integrum? in.l.ſi duo patroni.§.idem iulianus.nu.6.ff. de iureiuran.fo.28.

4 Minor reſtitutus ad legatum repudiatum,habet ius accreſcendi , quòd habeat locum inter plures venientes per contratabulas. in.l. mulieri. nu.2.ff.de conditio.& demonſt.fo.128.

3 Minor alienat cum iuramento.in.l.imperatoris.num.3.ff.de reb.eo. folio.94.

3 Minor ſi tradit indebitè poſſeſsionem alicuius rei , quòd poterit illam repetere.in.l.ſi alienam.nu.4.ff.ſolu.ma.fo.11.

3 Minor qui debet reſtitui debet allegare,&probare cauſam,quare debet reſtitui.in.l.alterius.nu.1.ff.de tute.& ratio.diſt.fo.92.

3 Minor recipiens dotem quod tacitè non obligat eius bona, ideo vxor non poteſt agere ad dotem,ipſo ad inopiam vergente, & quæ ſit ratio? in.l.ſi conſtante.nu.74.ff.ſolu.mat.fo.20.

3 Minor quòd poſsit rem permutare cum alio.in.l.magis puto.§.ſi ęs alienum.nu.1.ff.de reb.eo.fo.95.

4 Minor admiſſus ad legatum per reſtitutionem in integrum , & ſecundum voluntatem defuncti,habet ius accreſcendi , ſi legatum pręſtatur ab illo qui etiam ſuccedit ſecundum voluntatem defuncti.in.l.re coniuncti.nu.45.ff.de lega.tertiò.fo.65.

3 Minor ſi à tutore eſt damnificatus in centum,& remittit pro quinquaginta cum iuramento,tenet remiſsio.in.l.tutores.§.ab eo.nu.1.ff.de admini.& peri.tuto.fo.64.

3 Minor qui vendidit rem:ſi pretium perdidit,an ex hoc habeat iuſtam cauſam petendi reſtitutionem in integrum aduerſus venditionem?in.l. ſi ſine hærede.§.interpoſito.numero.4.ff.de admini.& peri.tuto.folio.63.

1 Minor non reſtituitur aduerſus pręſcriptionem conuentionalem inceptam cum maiore,quando nihil eſt geſtum cum minore ex ædicto de minoribus ſed ex clauſula:ſi qua mihi iuſta cauſa.in.l.æmilius.nu.5. ff.de mino.xxv.annis.fo.137.

1 Minor.xxij.annis non poteſt eſſe procurator ad iudicia:ſed maior.xxvij.annis ſic.in.l.minor.nu.1.ff.de procu.fo.110.

1 Minor pro parte abſente admittitur ad plenam defenſionem , ibidem. nume.2.

1 Minor vbicunq; admittitur ſine mandato,eo in caſu non reſtituitur.ibi. nume.2.

1 Minor non reſtituitur contra naturalem obligationẽ tantùm,niſi ex ex ea obligatione læderetur.ibi.nu.4.

1 Minor hodie cum iuramento eſt legitimus defenſor ſi fuit admiſſus. ibi.nu.5.

6 Minor quando interpellatur , poteſt extra iudicium interpellari,niſi in his,quæ per officium iudicis ſunt debita.in.l.ſi ex legati cauſa.ff.de ver.ob.nu.8.fo.13.

Minori non ſoluenti vectigalia principis pro eius fundo patrimoniali,nõ currit præſcriptio.in.l.patrimonialis.nu.1.C. de fundis patrimo & ſaltu.& emphy.li.xj.fo.50.

Minor non ſoluens vęctigalia in ciuitate Florentiæ, non incurrit pœnam.ibi.nu.2.

3 Minor quod poſsit reſtitui de eo quod geſsit intra quadrienniũ, quod datur ad reſtitutionem,& eſt ſingulare.in.l.ſi quis ſuus.nu.1.ff.de iure delib.fo.162.

Minor ſuccedens maiori qui debebat facere inuentarium , ſi non fecit ipſe minor,an teneatur pœna huius legis:& detur reſtitutio?in.§.pupillis.nu.2.in aut.de hær.& fal.fo.6.

Minori erranti in iure ciuili,an ſuccurratur ipſo iure?ibi.nu.5.

2 Minor,qui non appellauit,quòd non ſit læſus ex hoc,niſi doceat ſe habere aliquid,propter quod in cauſa appellationis deberet vincere.in.l. non poſtea.§.ſi minor.nu.6.ff.de iureiur.fo.26.

Minor,ſi intra terminum non probauit,non ſtatim reſtituendus eſt ad terminum,niſi oſtendat ſe habere probationem,& ita allegationẽ omiſſam.ibi.nu.7.

Minor,quòd reſtituitur aduerſus iuramentum alteri delatum,non ſibi. numero.8.

2 Minor quandò reſtituatur aduerſus naturalem obligationem.in. l. interdum.nu.4.ff.de condi.inde.

7 Minor.xxv. ann. quòd non reſtituatur aduerſus ingreſſum monaſterij. in authentica ingreſsi.numero.18.C. de ſacroſanctis eccleſijs .folio.19.

7 Minor debet iurare de veritate:ſecus de calumnia. in. l. is apud quem. nu.11.C.de eden.fo.44.

7 Minor aduerſus delictum, quando & qua cauſa reſtituitur.in. l. in criminibus.nu.1.C.ſi aduer.delict.fo.97.

7 Minor ſi decedit hæreditate non adita , eius hæres petita reſtitutione ex perſona minoris poterit adire.in.l.ſi valerianus.nu.3.C.de reſtitut. militum.fo.101.

7 Minor petens ſe reſtitui aduerſus creditorem , vel rem alienatam, quod habeat probare.in.l.cum & ipſe.numero.2. C.ſi aduer. credi. folio.98.

7 Minor quando reſtituatur aduerſus curſum temporis,& quibus caſib⁹ in.l.ſancimus.nume.5.C.in quibus cau.in integ.reſti.non eſt neceſ.folio.99.

Minor quid habeat probare, quando petit ſe reſtitui aduerſus præſcriptionem & vſucapionem.ibi.nu.9.

Minor,ſi non appellat intra.x.dies,an & quando ipſi competit reſtitutio ad appellandum.ibi.nu.10.

7 Minor aduerſus ſolutiõem factam de debito ciuiliter,ſed naturaliter indebito iuris errore,reſtituitur.in.l.in debito.num.2.C.ſi aduerſus ſolutio.fo.97.

7 Minor curatorem habens, quando æquiparetur prodigo.in.l. ſi curatorem.nu.1.C.de in inte.reſti.fo.93.

Et minori & prodigo poteſt bonis interdici.ibi.nu.2.

8 Minor,an tutor condemnetur, quando non defenditur.in.l.cum & minores.nu.3.C.ſi aduer.rem iudi.fo.95.

7 Minor ſi reſtituitur,vt poſsint teſtes iterum producere, ita & eius aduerſarius poterit.in.l.petende.num.7.C.de tempo.reſtit.in integr.folio.102.

7 Minor quando ſit idoneus defenſor.in.l.exigendi. nume.3.C.de procu.fo.80.

Minor poteſt eſſe procura,licet rejciatur excep.minoris ætatis ante litem conteſta.ibi.nu.7.

Minor.xxv.annis, quando poteſt eſſe procura.ad iudicia vel ad negotia,& ſic ſeruus.ibi.nu.9.

Minor admittitur ad defendendũ,ſine mãdato,verba ſentẽtię in ipſum formantur.nec reſtituitur ipſe minor.ibi.nu.10.&.11.

7 Minor eo ipſo,quòd dicit ſe maiorem,an dicatur eſſe in dolo, & denegetur ei reſtitutio.in.l.ſi alterius.numer.2.C.ſi minor ſe maio. dixe.folio.100.

7 Minori an currat tempus ad appellãdum. in.l.in rem pupilli.nu.4.C.ſi aduer.rem iudicat.fo.95.

1 Minor an admittatur per beneficiũ reſtitutiõis ad ꝓbationẽ, teſtibus publicatis.& remiſsiuè.in.l.minor.iij.numer.2.ff.de mino.xxv.an.folio.136.

1 Minor vt reſtituatur aduerſus allegationes omiſſas nõ requiritur libellus,ſi petit ante latam ſententiam:ſed iudex ex officio reſtituit.ibi.numero.3.

1 Minor aduerſus dolum præſumptum in futurum non reſtituitur : ſed pretium ſic.in.l.auxilium.nu.2.ff.de mino.xxv.an.fo.136.

1 Minor reſtituitur aduerſus pœnam conuentionalẽ non legalem . ibid. nume.3.

1 Minor aduerſus pœnam non competentem etiam ad vindictam: vt pu

ta dupli, vel quadrupli, non reſtituitur. ibi. nu. 4. fo. 137.
1 Minor in atrocioribus aduerſus confeſsionem factam in delictis non reſtituitur. ibi. nu. 6.
6 Minor & mulier, ſi reperitur quòd minor ſi obligauit, & mulier fideiuſsit, an præſumatur ꝙ minor iurauit, & mulier velleiano renuntiauit. in. l. ſciendum ff. de ver. ob. nu. 7. fo. 15.
6 Minor contrahens, qui in contractu iurauit non venire contra rationem minoris ætatis, an præſumatur renunciaſſe beneficio reſtitutionis in integrum. in. l. ſciendum. ff. de verb. obli. nu. 8. fo. 15.
Iuramentum non corrigitur ad id, quod quis ignorat. ibi.
Cautela vt certificetur minor contrahens de reſtitutiõe in integrũ. ibi.
5 Minor, quòd non habeat vocem in conſilio, nec in conſtitutione ſyndici. in. l. de pupillo. nu. 3. ff. de no. oper. nun. fo. 10.
7 Minor ſuccedens maiori, quando reſtituatur? in. l. ea quę. nu. 2. C. de tempo. reſtitu. in integ. fo. 192.
Et an maior minori ſuccedens reſtituatur. ibi. nu. 3.
7 Minor ſemel non ſemper præſumitur minor: quia temporis curſus mutatur. in. l. ſi minorum. nu. 2. C. de in integ. reſtitu. fo. 93.
7 Minor induſtrius præſumitur conuertiſſe mutuum in propriam vtilitatem. in. l. in conſilio. nu. 2. C. qui & aduer. quos in integrum reſti. non poſtu. fo. 99.
7 Minor eſt vſus iure communi: ergo non eſt læſus, nũ rectè colligatur? in. l. non videtur. nu. 1. C. de in integ. reſtitu. fo. 93.
7 Minor læſus in impetratione ætatis, an reſtituatur. in. l. omnes. nu. 2. C. de ijs qui veniam impet. fo. 100.
7 Minor per ingreſſum in monaſterium, an transferat bona in illud. in authen. ingreſsi. nu. 48. C. de ſacroſan. eccle. fo. 21.
7 Minor pro collectis capi poteſt perſonaliter. in. l. placet. nu. 51. C. de ſacro. ſan. eccl. fo. 15.
7 Minor carens curatore contrahit & ad negotia procuratorem conſtituit. in. l. neq; tutores. nu. 12. C. de procura. fo. 80.
8 Minore in integrum reſtituto, reſtituitur aduerſarius. in. l. cum quidã. nu. 2. C. de fruct. & litium expenſis. fo. 78.
8 Minor ſi decedit hæreditate non adita, hæres eius põt petere reſtitutionẽ in integrũ, ex eius perſona. in. l. ſi infanti. nu. 11. C. de iu. deli. fo. 31.
7 Minor quando reſtituitur in his, quæ facit intra quadrienniũ. in. l. ſupuacuam. nu. 4. C. de tempo. reſtitu. in inte. fo. 102.
8 Minor ſi nõ eſt proſecutus appellationem, corã quo debet petere reſtitutionẽ in integrũ. in. l. præſes. nu. 6. C. de appella. & conſulta. fo. 82.
7 Minor, an debeat iurare de veritate dicenda. in authen. in iſto. §. qđ obſeruari. nu. 8. C. de iureiur. propter calũ. dan. fo. 107.
Minor quando iurat de veritate: quibus caſibus hoc agat, cum authoritate tutoris. ibi. nu. 14.
6 Minor. xxv. annis non accuſat de adulterio: aliâs ſic, ſi eſt maior. xx. annis. in. l. ſi maritus. §. lex iulia. ff. ad leg. iul. de adul. & ſtup. nu. 5. fo. 172.
6 Minor. xx. annis in quibus caſibus tanquam maior admittatur in iudicio. in. l. ſi maritus. §. lex iulia. ff. ad lega. iul. de adul. & ſtup. nu. 5. folio. 172.
7 Minor quando vendidit rem emptam, ex eius pecunia. in. l. ſi vt proponis. nu. 2. C. de rei vendica. fo. 128.
7 Minor licet poſsit agere in cauſa poſſeſſoria, non tamen põt conueniri. in. l. momentaneæ. nu. 4. C. qui legi. perſo. fo. 113.
7 Minor non põt dare in dotem, vel donationem, propter nuptias immobilia ſine decreto. in. l. lex quæ tutores. num. 2. C. de adminiſtra. tuto. & curato. fo. 192.
6 Minor poteſt creari decurio, licet minori ætate durante non habeat vocem. in. l. lucius. §. antepe. ff. ad municip. & de inco. nu. 1. fo. 241.
6 Minor non excuſatur à muneribus miſtis. in. l. & qui. §. decaprotos. ff. de mune. & hono. nu. 1. fo. 245.
7 Minor, qui vendicat alienata, quando & quid habeat probare. in. l. prædiorum, nu. 1. C. de prædijs & alijs reb. & ex. fo. 195.
Minor, ſi agit ad alienata, quando per reſtitutionem: & qñ alia actione ipſi ſuccurratur. ibi. in. l. ſi quidem. nu. 1.
6 Minor ſumma quando videatur ꝓmiſſa in obligatione alternatiua ſummarum? vbi ꝙ ſemper, niſi in ſummis caderet affectio. in. l. ſi is cui. ff. de nona. & de leg. nu. 1. fo. 85.
6 Minor nõ poteſt renunciare beneficio reſtitutionis in integrum. in. l. cũ minor. ff. rem ratam hab. fo. 113.
6 Minor compromittens & promittens pœnam, ſi non parebit ſententiæ, petendo reſtit. in inte. non incidit in pœnam. in. l. cum minor. ff. rẽ ra. hab. nu. 3. fo. 113.
6 Minor ſi primò fideiuſsit, ſecũdò maior, an videantur inuicem fideiubere. & habeat bñficiũ cedẽdarũ. in. l. ſi titi⁹. ff. de fide. & mãda. n°3. fo. 76.
7 Minor iurans in contractu nõ venire, cõtra rationem minoris ętatis: an perdat beneficium huius legis & reſtitutiõis in integrum. in. l. rem maiores. nu. 10. C. de reſcind. vendi. fo. 174.
5 Minor aduerſus ſpretam nuntiationem, qñ reſtituatur. in. l. j. §. nuntiatio. nu. 32. ff. de noui operis. nuntia. fo. 6.
Minor, qui poſt publicatiõem teſtium, vult reſtitui, vt alios producat, an poſsit. ibid. nu. 33.
Minor aduerſus dolum præſumptum in futurum non reſtituitur, quã do de preſenti nullum damnum patitur. ibi. nu. 34.
Et minore reſtituto, ad producendos teſtes poſt publicationem, aduerſarius maior poterit producere. ibi. nu. 36. fo. 7.
5 Minor vigintiquinq; annorum nõ dicitur, nec maior: qui eſt in vltima die. xx. annorum. in. l. placuit. nu. 1. ff. de manumiſsio. fo. 75.
6 Minor. xij. annis excreſcendo penes maritum in ætate legitima incipit eſſe vxor. in. l. ſi vxor. § ſi minor. ff. ad leg. iul. de adul. ſtup. nu. 1. fo. 171.
5 Minor. xxxv. annis nõ ſoluẽs vectigal, ſi intra. xxx. dies ſoluat, an liberet. in. l. impatores. §. iteq; reſcripſerũt. n. 1. ff. de public. & vecti. fo. 53.
6 Minor licet nõ admittatur in teſtem in criminalibus, tamen tortus facit indicium. in. l. de minore. ff. de quæſtio. nu. 1. fo. 186.
6 Minor an debeat reſtitui aduerſus teſtamentum factum? in. l. verba contraxerunt. ff. de ver. & re. ſignifi. nu. 1. fo. 255.
6 Minor vel mulier poteſt comparere ex cuſatorio nomine accuſati, dũmodo opponat exceptionem circa factum, & ſine mandato. in. l. accuſatore. §. j. ff. de pub. iudic. nu. 17. fo. 154.
6 Minor pars ſi contradicit maiori, qñ ſtetur dicto maioris ptis, vel minoris. in. l. ſtipulationũ. §. ex his igitur ſtipulatio. ff. de ver. obl. nu. 4. fo. 5.
6 Minor non põt renunciare beneficio reſtitutionis. in. l. doli mali. ff. de noua. & deleg. nu. 3. fo. 85.
6 Minor nõ torquetur ad aliquẽ cõdemnãdum, ſed vt eius ex dicto ſumatur iudiciũ, & veritas inquiratur ſic. in. l. ex li. §. j. ff. de qſtio. n. 1. fo. 198.
5 Minor eo ipſo, quòd fuit contumax, non præſumitur læſus in cauſa dãni infecti, & noxali. in alijs verò quomodo. in. l. ſi finita. §. ſi fortè. num. 4. ff. de dam. infecto. fo. 36.
Minor aduerſus primum decretum poteſt reſtitui. ibi. nu. 5.
Minor quando iuuetur contra vẽditionẽ rei ſuæ à fiſco factã. in. l. quæcunq;. nu. 2. C. de fide inſtru. de iure haſtæ. fiſc. li. 10. fo. 8.
1 Minori qualiter ſubuenitur in delictis. in. l. ſi ex cã. §. nunc videndum. nu. 3. ff. de mino. xxv. an. fo. 134.
3 Minori & prodigo ſimul datur curator vt minori. in. l. qui habent. nu. 3. ff. de tute. fo. 46.
Miſsio in poſſeſsionẽ ex primo, vel ſecũdo decreto in re libellaria, vel emphyteotica, ad inſtatiã creditoris. in. l. quem admodum. nu. 8. C. de agrico. & cenſi. li. xj. fo. 44.
5 Miſsio in poſſeſsiõem ex primo decreto fit, ꝓ menſura debiti petiti. in l. ſi finita. §. iulianus. nu. 7. ff. & damn. infect. fo. 34.
5 Miſsio ex ſecundo decreto qualiter fit ſi ille cõtra quẽ fit nõ latitat? vbi quòd datur curator bonis via ordinaria. in. l. ſi finita. §. iulianus. nu. 33. ff. de dam. infect. fo. 35.
Et intra quantum tempus quis admittatur ad receperãdum poſſeſsionem contra miſſum in poſſeſsionem. ibi. nu. 34.
5 Miſsio in poſſeſsiõem ex primo decreto in re petita in omnibus actionibus realibus, ita hodie fit, ſicut olim. in. l. ſi finita. §. iulianus. nu. 23. ff. de dam. infe. fo. 35.
Et miſſus in poſſeſsiõem ex primo decreto, an poſsit reum de ſua poſſeſsione eijcere. ibi. nu. 24.
5 Miſsio in poſſeſsionem habetur loco cautiõis. in. l. ſi finita. §. ſi quis dãni. nu. 1. ff. de dam. infe. fo. 39.
4 Miſsio in poſſeſsionem ex carboniano qualis ſit, & an fiat in nominibus debitorum. in. l. carbonianum. §. cum extaret. numero. 1. ff. de carbo. edict. fo. 178.
6 Miſsio non poteſt fieri in rebus dotis niſi in quinq; caſibus, pro vxoris debito. in. l. quinq; legibus, ff. de bo. damna. nu. 2. fo. 209.
7 Miſsio in poſſeſsionem, quomodo fiat: quando fit executio ſententię. in. l. properandum. §. ſinaũt reus. nu. 3. C. de iudi. fo. 11.
8 Miſsio in poſſeſsiõem debet probari per inſtrumentũ, nõ per teſtes. in l. edicto. §. ſinaũt aliqs. nu. 24. & de edic. diui adri. tol. fo. 37.
7 Miſsio in poſſeſsionem, quando infamet. in. l. infamię. nu. 1. C. ex quib. cau. infa. irrog. fo. 76.
8 Miſsio pro menſura debiti declarati hodie fieri debet. in. l. cũ ꝓponas. nu. 8. C. de bo. auth. iudi. poſ. fo. 51.
5 Miſsio in poſſeſsionem ex primo decreto debet fieri iudicis authoritate: & quis debet mitti per executorem: poteſt etiam quis propria authoritate cum iudicis licentia. in. l. ſi finita. §. iulianus. num. 21. ff. de damno infe. fo. 35.
Et cautela, vt pars nõ intret in poſſeſsionem ex primo decreto ſine executore, vel iudicis authoritate: aliter amittit ius ſuum. ibi.
5 Miſsio in poſſeſsionem bonorum latitantis, quando fit ex ſecundo decreto, debitum debet plenè probari. licet ſummatim. i. ſine litis conteſtatione. & ſimilia. l. Fulcinius. §. cùm hoc. ff. qui. ex cau. in poſ. ea. nu. 5. folio. 136.
8 Miſsio hodie fit ſecundũ menſuram debiti declarati, examinato prius ſummatim negotio. in authen. & qui iurat. numero. 3. C. de bo. autho. iudi. poſ. fo. 91.
5 Miſsio in poſſeſsionẽ facta ſuper re mobili, interrũpit pſcriptionẽ ſup immobili: tũc interrumpitur poſſeſsio tertij, ſi non eſt admiſſus, vel ſuſpicatus eſt ſe poſſe repelli. in. l. à diuo pio. §. ſi ſuper rebus. nu. 2. ff. de re iudi. fo. 123.

5 Misio in possesionem facta super re mobili, interrumpit præscriptionem super immobili, tunc interrumpitur possesio tertij, si non est admissus, vel suspicatus est se posse repelli. in. l. Diuo Pio. §. si super rebus. ff. de re iudi. nu. 2. fo. 123.

5 Misio in bonis defuncti, qñ fit, qui sint citandi, & an sufficiat generalis citatio? in. l. si diu. ff. ex qui. cau. in poss. ea. nu. 1. fo. 137.

5 Misio in possesionem facta pro vno ex pluribus creditoribus, quando alijs prosit? in. l. cùm vnus. ff. de bo. aut. iud. pos. nu. 7. & 9. fo. 139.

Misio facta nomine vnius ex legatarijs, prodest omnibus. ibid. nu. 8.

5 Misio ex secundo decreto hodie fit pro mensura debiti, & sic omnia bona venduntur. l. Fulcinius. §. prætor ait. ff. qui. ex cau. in poss. ea. nu. 2. fo. 136.

5 Misio in possesionem ex primo decreto, si facta est in vnã rẽ, an possit alia vendi ex secundo decreto? in. l. cùm vnus. §. vl. ff. de bo. aut. iudi. pos. nu. 4. fo. 140.

1 Misio ex primo decreto in omnibus bonis fit in confessoria aduersus latitantem. in. l. is cuius. nu. 4. ff. serui. ven. fo. 190.

4 Misso vno in possesionem, an cæteri videantur misi? in. l. is cui legatorum. §. si plures legatarij. nu. 1. ff. vt in poss. lega. fo. 161.

5 Misio in possesionem facta pro debito, quod solùm non poterat repeti, ꝙ nõ valeat. l. ait prætor. §. hæc verba. ff. ne vis fiat ei. nu. 2. fo. 147.

1 Misio in pessesio. non potest demandari. in. l. iusdicentis. nu. 5. ff. de iuris. om. iud. fo. 47.

4 Misio potest fieri in bonis, quæ ad debitorem pertinent, iure directi dominij, vel vtilis, vel quasi. in. l. is cui legatorum. §. bonorum. nu. 1. ff. vt in posses. lega. fo. 161.

6 Misio in possesionem in omnibus bonis debitoris, non liberat fideiussorem. in. l. hæres à debitore. §. quòd si stipulator. ff. de fideiusso. & mandato. nu. 1. fo. 72.

1 Misio in possesionem est superioris gradus, & non delegatur. in. l. iubere cauere. nu. 2. ff. de iuris. om. iud. fo. 50.

1 Misio in carcerem facta ad pœnam, non ad custodiam est maioris imperij. in. l. imperium. nu. 8. ff. de iuris. om. iud. fo. 49.

4 Misio in possesionem, quãdo fit ex dicto quomodo differat ab ea, quæ fit ex rescripto. in. l. is cui legatorum. §. qui legatorum seruandorum. nu. 4. vt in poss. lega. fo. 161.

4 Misione facta in possesionem legatorum, non peruenitur ad secundum decretum. in. l. is cui legatorum. §. queri poterit. nu. 4. ff. vt in possesio. legato. fo. 161.

8 Misione facta non recuperat reus possesionem, nisi refectis expẽsis, & præstita satisdatione. in aut. & qui iurat. nu. 2. C. de bon. autho. iudi. pos. fo. 91.

4 Misione facta in possesionem, ab ea nõ receditur, nisi prius soluatur. in. l. si pecuniæ. §. qui fideicommis. nu. 1. ff. vt in pos. lega. fo. 162.

1 Misionem ex primo qui patitur non recuperat possesionem refectis expensis, imò oportet quòd det illud, quod actor petit. in. l. is cuius. nume. 2. ff. si serui. ven. fol. 190.

2 Missus in possesionem ex secundo decreto, non debet exire, donec soluatur sibi. in. l. si is qui. §. si antiphona. nu. 2. ff. de pigno. fo. 138.

5 Missus in possesionem ex secundo decreto constituitur dñs mente & affectu: quando ille contra quem mittitur est dominus: secus si nõ est dominus. in. l. si finita. §. Iulianus. nu. 1. ff. de dam. infect. fo. 34.

5 Missus in possesionem ex secundo decreto, quando efficiatur dominus. in. l. prætoris. nu. 1. ff. de dam. infect. fo. 29.

5 Missum in possesionem ex causa debiti conditionalis, qui non admittit, statim condemnatur. in. l. si finita. §. si quis ex hoc. nu. 2. ff. de dam. infect. fo. 39.

5 Missus in possesionem in reali, ante annum posidet, post annum nõ. in. l. posideri. §. genera. nu. 3. ff. de acqui. posses. fol. 86.

Missus in possesionem in reali, an statim posideat? ibi. nu. 4.

Et missus in possesionem in personali ex primo decreto, an posideat naturaliter? ibi. nu. 5.

8 Missus in possesionem ex carboniano, quam actionem intẽtare possit, & quando? in. l. si tibi ac filio. nume. 6. C. de Carbonia. edicto. fo. 11.

5 Missus in possesionem ex primo decreto propter nimiam contumaciam, lucratur fructus. in. l. Fulcinius. §. vl. ff. ex quib. cau. in poss. ea. nume. 1. fo. 137.

7 Missus in possesionem in actione reali, an statim posideat? remisiuè. in. l. si quis in alterius. §. si uerò pòst. nume. 3. C. vbi in rem actio. fol. 110.

5 Missus in possesionem ex secundo decreto, an debeat recedere, donec ei soluatur? in. l. eum qui. ff. de priui. cred. nu. 1. fo. 142.

1 Missus ex Carboniano, agit contra debitores, quando satisdedit, & res esset tempore peritura. in. l. qui de inofficioso. numero. 1. ff. de inoffic. testa. fol. 164.

4 Missus in possesionem ex aliqua causa, si misio fuit vtilis, potest ex alia causa peti quòd confirmetur. in. l. ludo. §. si sub ea conditione. nu. 1. ff. de bo. pos. contra tab. fol. 166.

4 Missus ex Carboniano edicto, an posit agere. in. l. sed sicuti. nu. 1. ff. de Carbonia. edicto. fo. 180.

5 Missus in possesionem ex primo decreto in vna re, an posit in aliam ex secundo decreto introduci? in. l. si finita. §. Iulianus. nu. 38. ff. de dam. infec. fo. 38.

Misio in possesionem ex secundo decreto, est misti imperij, & expeditur officio iudicis nobili. ibi. nu. 40.

Missus in possesionem ex primo decreto, quòd habeat detentationẽ, & non possesionem. s. in actione personali, in reali alia. remisiuè. ibi. nu. 49. fo. 36.

Et missus in possesionem ex primo decreto, habet fructus, sed computat in sortem. s. in actionibus personalibus. ibi.

Et missus in possesionem ex primo decreto in realibus, quando lucretur fructus. ibi. nu. 51.

1 **Misti** imperij sex sunt gradus. in. l. imperium. nu. 17. ff. de iur. omnium iu. fo. 49.

1 Misti est imperij, quod requirit plenam causæ cognitionẽ, & coercitionem realem vel personalem. in. l. imperium. nu. 19. ff. de iurisdictione om. iud. fo. 49.

Et quod fit in causæ cognitione, & non continet coerctionem realem vel personalem est misti imperij & parui. ibi. nu. 20.

5 Mistum ex duobus, an facit tertiam partem per se. l. videamus. ff. de interdict. nu. 4. fo. 146.

7 Mistum imperium est, quod expeditur officio iudicis nobili: & respicit priuatam vtilitatem. in. l. placet nobis. nu. 2. C. de peda. iudi. fo. 113.

6 Mistum, quòd comprehendatur sub simplici. in. l. stipulationum. ff. de ver. ob. nu. 1. fo. 4.

5 Mistum imperium est triplex: & quæ causæ misti imperij sint delegabiles? in. l. dies cautioni. §. si intra. numero. 4. ff. de damno infecto. folio lio. 27.

1 Mistum imperium quare sic dicatur. in. l. imperium. numero. 14. ff. de iurisd. om. iud. fo. 49.

1 Mistum imperium competit, quibus competit merum. ibi. nu. 6.

7 **Mitius** agitur cum lege, quàm cum homine. in. l. si quis maior. nu. 5. C. de transact. fo. 72.

Mitius agitur cum lege, quàm cum homine. in. §. si quis. nu. 9. in aut. de hær. & fal. fo. 3.

1 Mitius agitur cum lege, quàm cum homine, & quomodo. Remisiuè. in. l. cum dies. §. intra quantum. numero primo. ff. de recept. arborib. fo. 148.

6 **Mitrati** conuincendo alios releuantur ab infamia: & admittuntur ad honores. in. l. hæc lex. ff. ad leg. Iul. de ambi. nu. 4. fo. 188.

5 **Mobilia** non esse probatur ex relatione nuntiorum, vel asignando terminum parti ad ostendendum mobilia. in. l. à diuo Pio. §. ij. ff. de re iud. nu. 7. fo. 122.

5 Mobilia non esse, constat & probatur ex relatione nuntiorum: vel asgnando terminum parti ad ostendendum mobilia. in. l. à diuo Pio. §. in venditione. nu. 7. ff. de re. iud. fo. 123.

Mobilia non debent patefieri in diuitibus. in. l. meminimus. nu. 10. C. quando & quib. quar. pars deb. li. 10. fo. 24.

Mobilia & immobilia æstimantur, quando collecta imponitur. in. l. tam qui. numero. 31. C. de mulierib. & in quo loco. libro decimo. folio. 29.

Et qualiter fiet ista æstimatio, remisiuè. Et à quo tempore incipiat habere effectum? ibidem.

8 **Moderamen** inculpatę tutelæ in quo consistat. in. l. rectè. numero septimo, & nono. C. vnde vi. folio. 94.

Moderator prouinciæ cognoscit de crimine. in. l. cum satis. nu. 5. C. de agric. & cen. li. xj. fo. 47.

1 **Moderni** gaudent breuitate. in. l. ait prætor. nume. 1. ff. quod me. cau. fo. 124.

3 **Modica** coerctio est imperij minoris. in. l. imperiũ. nu. 11. ff. de iur. om. iu.

3 Modica iniuria videtur remissa in. l. athletæ. §. dat remisionem. nu. 1. ff. de excu. tut. fo. 82.

6 Modicum tempus intra quod mora purgatur, est arbitrarium. in. l. si insulam. ff. de ver. ob. nu. 3. fo. 33.

Et si iudex arbitratur ex qualitate operis vel temporum, quòd dicatur modicum tempus. ibi.

Modicum debitum quòd non repellat à tutela. in aut. vt hi qui obli. se perhib. ha. nu. 6. fo. 32.

Modicum debitum, seu magna quantitas, quæ dicatur, est arbitrarium ibi. nu. 7.

1 Modicum dicitur respectu personæ dantis. in. l. sed susceperit. §. si libertis. nu. 4. ff. de iud. fo. 157.

1 **Modi** per quos inducitur patria potestas. in. l. item in potestate nu. 5. ff. de ijs qui sunt sui. fo. 25.

Modi probandi qui sint? remisiuè. in aut. de test. nu. 12. fo. 41.

4 Modi adiectio fauore legatarij non minuit legatum. in. l. lucius. nu. 1. ff de ali. & cib. leg. fo. 91.

4 Modus est moderatio quædam dispositioni adiecta:cum quis honoratur aggrauans in tempus dispositionis perfectę.in.l.quibus dieb.§.termilius.nu. .ff.de condi.& demon.fo.23.

4 Modus à moderando.ibi.nu.eo.

4 Modus inducitur per dictionem,vt ex,de natura huius dictionis.ibid. numero.2.

Modus an impediat transmisionem legati,legatario defuncto ante modum impletum,vel cautionem præstitam.ibidem.numero decimotertio.fo.124.

4 Modus vel conditio imposibilis appositus legato,quando reddat legatum nullum?in.l.legatum ciuitati.nu.2.ff.de vsufr.lega.fol.71.

3 Modus scribendi commisionem factam peritis.in.l.temporibus.nu. 4.ff.de ven.inspi.fo.43.

4 Modus quandocunque respicit cõmodum alterius appositus in dispositione,dicitur causa finalis.in.l.si Titio.nu.1.ff.de leg.j.fo.24.

1 Modus probandi contractum simulatum,vel vsurarium.in.l.itẽ quia. §.idem Iuliano.nu.2.ff.de pactis.fo.80.

4 Modus quanquam de futuro non impedit transmisionem.in.l.à testatore.nu.2.ff.de condi.& demon.fo.131.

3 Modus dandi tutorem habenti est duplex.in.l.solet.numero.2.ff.de tute.fo.48.

8 Modus sententiandi in causa appellationis.in.l.eos qui.nu.2.&.7.C. de appel.& consulta.fo.82.

3 Modus legitimandi per Principem erat cognitus de iure Digestorũ, sed alij modi non.in.l.Gallus.§.nunc de lege.num.6.ff.de lib.& posthu.fo.113.

8 Modus,& conditio,secundùm quid æquiparantur.in.l.j.nu.1.C.de his quæ sub modo lega.fo.48.

1 Modus pronuntiandi & exequendi,quando petitur vniuersitas rerũ. in.l.post actiones.§.per hanc.ij.nu.1.ff.de rei vendicatio.fo.172.

3 Modus quiuis per quẽ qs inuocat auxilium iudicis,potest dici prouocatio.in.l.si minoris.numero.6.ff.de admi.& peri.tuto.fol.63.

1 Modus probandi & libellandi in reali.in.l.Pomponius.§.sed & is.nu. 2.ff.de procu.fo.108.

4 Molæ quæ sunt ad vsum quotidianum,veniunt appellatione supellectilis magis,quàm instrumenti.in.l.dolia.§.molas.nu.1.ff.de fun.instru.fo.83.

5 Molendini fructus,si quis emat,vel alterius ędificij,quòd eget magna refectione,propter quod fructus interim non percipiuntur,cuius erit periculum.in.l.cotem.§.qui maximos.nu.13.&.16.ff.de publica.& vectiga.fo.55.

5 Molendini superioris dominus,an licitè posit tempore siccitatis facere re collectam aquæ,inuito domino molendini inferioris.l.quo minus.ff.de fluminib.nu.25.fo.150.

5 Molendino meo destructo,si alius vult facere molendinum,quod noceret meo,si reficerem:an posim probare.in.l.præscriptio.nu.1.ff.de vsuscap.fo.111.

5 Molendinum in flumine publico emphyteuticum habens,si est destructum & refectum,an ecclesia posit illud,vt emphyteuticum repetere?in.l.hoc iure.§.j.ff.de aqua quo.& æsti.nu.2.fo.162.

5 Molendinum si extruere cœpi,& alius post me incœpit,& citius perfecit:an possum prohibere.in.l.naturalem.§.illud.nu.1.ff.de acqui.re. domi.fol.79.

5 Molendinum in flumine publico facere volens,non potest immitere tignum in ripam viæ publicæ:nisi requisito eo,qui habet fundum ibi propè.in.l.maritus fundum.numero.1.ff.de acquiren.rerum dominio. folio.79.

5 Molendinum illicitè constructum habens,non potest prohibere aliũ ædificantem,licet sibi noceat.l.prætor ait.§.idem ait.ff.ne quid in loco publi.nu.1.fo.1.

5 Molendinum,vel ædificium,si ad plures pertinebat,si impetu aquæ destruatur,& vnus vult reparare,alter differt,vel non vult:qualiter cõsulatur ædificanti.l.quo minus.ff.de fluminibus.numer.33.fo.150.

5 Molendina,quæ fiunt in nauicula,vt ea,quæ fiunt in Pado,quod sint ædificantium.l.quo minus.ff.de flumi.nu.34.fo.150.

5 Molendinum in flumine habens infrà,quando posit alium facientem molendinum suprà impedire.l.quo minus. ff.de fluminibus numero.2.fo.150.

5 Molendinũ in flumine publico faciens,quòd non posit immittere tigna in ripa vicini,pro faciendo clusam eo inuito.ibidem.nume.15.

4 Monacha licet non posit testari:tamen codicillari sic.in l.sciendum.nu.3,ff.de lega.iij.fo.3.

7 Monachi præsentes debent consentire in alienatione rerum ecclesię, & absentes non vocantur.in auẽ.hoc ius porrectum.nu.10.C.de sacrosan.eccle.fo.24.

Monachi iurant debitum subesse vt alienatio teneat.ibi.nu.11.

1 Monachi & canonici regulares sunt liberi.in.l.summa.nume.3.ff.de sta.homi.fo.23.

6 Manachi alicuius monasterij capti à Sarracenis,vel inundati,æquiparantur seruis hæreditarijs,& acquirũt monasterio.in.l.quod seruus.ff. de stip seruo.nu.2.fo.68.

1 Monachi & hæremitæ claustrales non possunt citari,sed eorum prælatus citabitur.in.l.in ius.2.nu.4.ff.de in ius voc.fo.57.

3 Monachus si est institutus, & non vult adire q̃ monasterium poterit adire,& est ęquior opinio.in.l.hæredes.numero.2.ff.de vul.& pupil. subst.fo.137.

Monachus bonus si est electus in abbatem, an eius electio vitietur,si melior in monasterio reperiatur?stante statuto, quòd melior eligatur in.§.iubemus.nu.1.in authen.de sanctis.episcopis.fo.61.

Monachus,an posit esse testis pro monacho,vel monasterio?Et quid si quis est de vniuersitate,vel collegio, quando posit esse testis in causa vniuersitatis, vel collegij.in.§. cogitandum.nu.2.&.3. in authen. de mona.fol.10.

Monachus vel canonicus testificans contra ecclesiam suã,an debeat perdere beneficium?ibidem.nu.4.

Monachus pro quibus causis conueniri posit? in authenti.apud quos opor.mona.nu.8.fo.36.

Monachus,quando posit agere? etiam de iure canonico. ibidem.numero.9.

Monachus fugitiuus, an acquirat monasterio, in quo deliquit?in.§.si monachus.nu.1.in authen.de sanctis.episcopis.fo.62.

Monachus potest esse testis.in.§.si quis autem.numero.3.in authenti. de sanctis.episcopis.fo.61.

Monachus,quando admittatur in testem?Item, quando vnus de collegio?Item quando canonicus regularis? in.§.si verò dicatur.nume.8. in auẽ.de test.fo.44.

Monachus,an succedat agnatis & cognatis?in.§.nullam.nu.3.in auẽ.de sanctis.episc.fo.60.

Monachus non potest habere proprium.in.§.si autem creditor.nu.3. in auẽ.de non alie.aut permu.fo.13.

Monachus si redit ad vitam secularem,quando debeat tradi curię propriæ ciuitatis?in.§.sed neq;.nu.1.in auẽ.de sanctis.epis.episc.fo.60.

3 Monachus effectus episcopus liberatur à monachatu.in.l.idem vlpianus.§.sunt & alij.nu.2.ff.de excu.tut.fo.83.

7 Monachus an posit de consensu abbatis donare cau.mortis?in auẽ.ingresi.nu.66.C.de sac.san.ec.fo.21.

2 Monachus decedens ante hæreditatem aditam,an illam transmittat ad abbatem,vel monasterium.remisiuè.in.l.si condicatur.nu.2.ff.de cõdict.fur..fo.67.

2 Monachus fugitiuus,& syndicus reuocatus,si accipiant pecuniam mutuò,an abbas obligetur.in.l.si non solum.§.qui filio.nu.10. ff. de condi.inde.fo.53.

2 Monacho aliquid deponenti,an solui posit sine abbate.in.l.quod seruus.nu.1.ff.depositi vel contra.fo.102.

2 Monacha percussa in primo claustro extra clausuram cæterarũ monialium,quando dicatur percussa in domo suæ habitationis.in.l.j.§.apud celsum.nu.1.ff.de ædil.edict.fo.146.

7 Monachus quando teneatur ex delicto,vel contractu per monachum commisso post ingressum.in auẽ.ingresi.nu.35.C.de sac. san. eccles. folio.20.

8 Monachus,quando accusat abbatem.in.l.si quis.nu.2.C.qui accus. non pos.fo.121.

7 Monachus pro delicto ante ingressum cõmisso,non potest cõueniri. in auẽ.ingresi.nu.34.C.de sac.san.eccl.fo.20.

4 Monachus si fuit hæres institutus,& transiuit ad aliud monasterium, cui acquirat.in.l.æquissimum.§.si seruus.nu.1.ff.de bonor.pos.secundum tab.fo.181.

1 Monachus præpositus ab abbate alicui capellæ si emat,cui acquirat an monasterio,an capellæ.in.l.si quis.§.interdũ.1.ff.de vsuf.fo.180.

1 Monachus & seruus non potest super alimentis transigere sine Abbatis & domini authoritate.in.l.cum hi.§.eam transactionem.nu.5.ff.de transac.fo.95.

3 Monachus institutus ęquiparatur seruo in tempore ad deliberandum. in.l.si seruus.nu.3.ff.de iure deli.fo.162.

Monachus præfectus debet esse eruditus diuinis eloquijs.in auth.de mona.nu.2.fo.9.

1 Monachus non est sub potestate patris naturalis.in.l.si ex causa.§.Papinianus.nu.4.ff.de mino.xxv.ann.fo.134.

1 Monachus an posit esse arbiter vel arbitrator.remisiuè.in.l. pedius. §.in seruum.nu.2.ff.de recept.arb.fo.146.

3 Monachus an posit esse tabellio,& quid de alijs clericis?remisiuè.in l.seruus.nu.1.ff.qui test.fa.pos.fo.102.

Monachus an efficiatur ciuis illius ciuitatis vbi fit monachus.in.l.ciues quidem.nu.7.C.de incolis,& vbi quis domici.li.10.fo.25.

6 Monachus si stipulatur meo mandato,acquirit monasterio:tñ actionẽ debet mihi cedere.in.l.si liber homo.ff.de stip. ser.nu.1.fo.68.

5 Monachus & conuersus quicquid acquirunt,acquirũt ecclesię, sine noua apprehensione.in.l.cum hæredes.§.item quæro. nu.3.ff. de acqui. pos.fo.94.

6 Monachus alicuius monasterij cui fuit commissum regimen alicuius ecclesiæ

ecclesiæ ab Abbate, si acquirat, cui acquirat, an monasterio, an ecclesię? in.l.si seruus communis ita.ff.de stipula.seruo.nu.6.fo.68.

6 Monachus factus & liberatus à debitis, si exeat, quòd reincidat in illã priorem obligationem.in.l.adulter.§.nupta.ff.ad legem Iul.de adul.& stup.nu.2.fo.174.

4 Monasterio nondum constructo relinqui potest, & ecclesia constructa potest hæres institui.in.l.seruos.numero.4.ff.de alimen.& ciba.lega.fo.92.

3 Monasterium si instituatur hæres post mortẽ alicuius, an statim erit hæres? in.l.hæreditas ex die.numero.2.ff.de hære.insti.fo.128.

2 Monasterium vendicans monachum, & obtinens cum patrimonio, tenetur vtili actione de peculio.in.l.ex facto.numero.1.ff.de peculio. folio.99.

7 Monasterium, quando teneatur ad debita ingressi.nu.17.C.de sacrosanct.eccle.fo.18.

8 Monasterium habetur loco filij.in.l.nisi rogati.nu.1.C.ad Senatuscon. Treb.fo.49.

7 Monasterium dicitur illud, in quo morantes non habent proprium, & super hoc Papa non potest dispensare.in authen.ingressi.nu.10.C.de sacrosan.eccle.fo.19.

7 Monasterium dicitur à monos, quod est vnum: &, sterio habitatio.in aut.ingressi.nu.11.C.de sac.san.eccle.fo.19.

7 Monasterium an teneatur ad debita ingressi.in aut.ingressi.nu.33.C. de sac.san.eccle.fo.20.

5 Monasterium si quis ingrediatur cum bonis: an illa monasterium possideat noua appręhensione? in.l.vniuersas.§.item si id quod.nu.1.ff.de acqui.poss.fo.95.

3 Monasterium quòd alat filios ingressi.in.l.si quis à liberis.§.itẽ rescriptum.nu.3.ff.de libe.agno.fo.42.

7 Monasterium non habetur loco filij.in aut.si qua mulier.nume.4.& 19.C.de sac.sanct.ecc.fol.22.& sequen.

Monasterium, an excludat parentes ingredientium ab omni successione? in.§.si verò quando.numero.5.in authen.vt nulli iudi.li.ha.fol.58.

Monasterium omnem maculam detergit.ibi.num.8.

5 Monasterium cùm quis intrat, in ipso ingressu monasterium acquirit rerum omnium ipsius ingredientis possessionem sine noua appręhensione.in.l.si adoptauero.ff.quod vi, aut clam.nu.1.fo.166.

Monasterium constructum in diocœsi alicuius episcopi, est subiectũ illi episcopo: nisi probetur exemptum.in.§.iubemus.num.2.in aut.de sanctis.episcopis.fo.61.

Monasterium, an teneatur tanquam successor, pro bonis ingressi: vel tanq̃ quilibet bonorum possessor? in.§.si quis autem.nu.2.in aut.de mona.fol.10.

Monasterium pro bonis ingressi non tenetur: nisi inquantum ad ipm peruenit.ibi.nu.3.

7 Monasterium habetur loco filiorum. Et quid si dicatur sine liberis, ex suo corpore natis. Et quid si est substituta ecclesia. Et quid si frater hęredis est substitutus, & filius quondam testatoris.in aut.ingressi.nu. 52.53.54.&.55.C.de sac.san.ec.fol.21.

Monasterium ingressus, si moritur intra annum professionis, an bona eius remaneant in monasterio.ibi.nu.56.

Et bona ingressi monasterium, quòd veniant in monasterium iure speciali, non iure hæreditario.ibi.nu.57.

Monasterium habetur loco filij, & quando? in.§.sed & hoc præsenti. numero.2.&.3.in authen.de sanctis.episcopis.fo.61.

Monasterium ingrediens, non videtur esse sine matrimonio.ibidem. numero.3.

Moniales non possunt in missa seruire.in.§.quanta igitur.nu.2.in aut. quomodo opor.epis.fol.11.

6 Moneta si est mutata, & solutio debeat fieri, de qua moneta debeat fieri.in.l.Paulus respondit.ff.de solu.& libe. nu.6.fo.99.

6 Moneta falsa dicitur illa, quæ fabricatur à non habente potestatem fabricandi à Principe.in.l.qui falsam.ff.ad legem Corne.de fal.numero 2.fo.184.

Moneta facta ab habente authoritatem, vt non dicatur falsa, debet esse talis in forma, qualis est in materia, deductis expensis cudendi.ibidem. numero.3.

Monetam pro æstimatione taxata à publico quiuis recipere tenetur: aliâs punitur.ibi.nu.4.

Moneta debet accipi pro ea quantitate, quam iubet superior.in.l.vniuersos.nu.1.C.de veteris numisma.potes.lib.xj.fo.38.

Monetam factam in vna ciuitate, quando quis cogatur eam accipere in alia ciuitate.ibi.nu.2.

Moneta facta in vna ciuitate, si non est bonæ speciei, potest superior adiri.ibidem.

Monetam facere quis potest, ex Principis concessione.in.l.solidos.nu. 1.C.de veteris nu.potesta.lib.xj.fo.38.

6 Monetam falsam expendens qualiter puniatur.in.l.saccularij.ff.de extraord.crimin.nu.1.fo.144.

6 Monetæ si duæ in ciuitate sunt, quarum dicitur solidus & libra, & alia sit moneta antiqua, alia noua, quòd promissio intelligatur facta ex qualitate rei iuxta consuetudinem Ciuitatis.in.l. Paulus respondit. ff. de solu.& libe.nu.2.fo.99.

9 Monitio facta à iudice hꝫ vim pemptorij, licet nõ exprimat. in.l.cessante.nu.1.&.5.C.qũo & quando iu.fo.62.

1 Monitio iudicis habet vim peremptorij.in.l.ad peremptorium.nu.2 ff.de iudi.fo.158.

8 Monitus à iudice si non venit est verè contumax, nec auditur appellans.in.l.cessante.nu.5.C.quomodo & quando iu.fo.62.

5 Monumentum, ꝙ transeat cum vniuersitate.in.l.quædam.n.1.ff.de acqui.re.do.fo.80.

7 Mora potest purgari, & quando.remissiuè.in.l.si pacto. nu.3. &.6.C.de pactis.fo.53.

3 Mora quòd purgetur per oblationem sequentem.in.l.semel mora. nu. 1.ff.sol.ma.fo.23.

1 Mora præcedens ꝙ videatur remitti per nouã denunciationẽ seu protestationem de soluendo.in.l.æmilius.nu.1.ff.de min.xxv.an.fo. 137.

3 Mora breuissimi temporis quando inducat discrepationem in iure.in si post.nu.1.ff.de tut.& ra.dist.fo.92.

4 Mora non purgatur, licet arbiter in condemnatione exprimat diem, qui tacitè à lege inerat.in.l.hæc verba.nu.7.ff.de leg.j.fo.3.

2 Mora si non fuit contracta tempore contractus, & præcessit lit. cont. inspicitur tempus moræ: si non præcessit.inspicitur lit.cont.in.l.vinũ. nu.10.&.11.ff.de reb.cred.fo.17.

6 Mora commissa in vna ex rebus alternatiuè debitis, non videtur commissa in alia re.in.l.Stichum.ff.de solu.& libe.nu.4.fo.97.

6 Mora quando possit purgari tam ex parte actoris, q̃ rei? & ibi reassumendo materiam distinguit.in.l.si insulam.ff.de ver.ob.nu.25.fo.33.

6 Mora principalis hodie non nocet fideiussori, nisi renunciatũ sit.aut. præsente.de fideiuss.& certũ sit principalem nõ posse conueniri.in.l. seruum Stichum stipulatus.§.nunc videamus.ff.de ver.ob.nu.1.fo.37.

6 Mora vnius ex reis credendi, in recipiendo nocet alteri.in.l.ex duobꝰ. ff.de duo.re.consti.nu.36.fo.62.

6 Mora facta vni ex reis credendi prodest alteri, quo ad interruptionem præscriptionis.in.l.ex duobus.ff.de duo.re consti.nu.37.fo.72.

6 Mora creditoris qui fuit in mora vno ex duobus reis offerente, nõ purgatur: licet creditor correum qui non obtulit, interpellauit.in.l.ex duobus.ff.de duo.re. const.nu.38.fo.62.

6 Mora commissa in faciendo non purgatur: secus in negligendo. in.l.si seruum Stichum stip.§.sequitur videre.ff.de ver.obl.nu.2.fo.37.

Mora purgatur ex æquitate.ibi.

6 Mora nocet vltima.in.l.si seruum Stichum stip.§.sequitur videre. ff. de ver.ob.nu.1.fo.37.

6 Mora rei nocet fideiussori, nisi prius creditorem fideiussor cõstituerit in mora per obligationem.in.l.mora rei.ff.de ver.ob.nu.1.fo.36.

6 Mora purgatur etiam post sententiam in pœnis legalibus, quæ cõmittuntur ex delicto.in.l.si insulam.ff.de ver.obli.nu.15.fo.33.

Idem in actionibus arbitrarijs.ibi.

6 Mora vnius ex mora debendi, quando noceat alteri? in.l.ex duobus.ff. de duo.re.constit.nu.34.fo.62.

6 Mora filij perpetuat actionem contra partrem.in.l.si seruum Stichum stipulatus.§.an filiusfa.ff.de ver.oblig.nu.1.fo.37.

6 Mora principalis nocet fideiussori & patri.in.l.cum filiusfa.ff.de ver. ob.nu.1.fo.21.

6 Mora etiam purgatur post sententiam, quando soluitur totum, quod debetur.in.l.si insulam.ff.de ver.ob.nu.14 fo.33.

6 Mora an possit purgari, qñ cõuentio est collata in personã alterius.& pœna in personam alterius.in.l.si insulam.ff.de ver.ob.num. 23.fo.33.

6 Mora per oblationem, quando prorogari possit.in.l.interdum.§.promissor Stichi.ff.de ver.ob.nu.1.fo.30.

6 Mora commissa in præcedenti stipulatione quòd purgetur per secundam factam animo nouandi, si res fuit præsens.& remittit se.in.l.quoties.ff.de noua.& deleg.nu.1.fo.84.

8 Mora vnius ex correis, quando noceat, vel prosit? in aut.hoc ita.n. 59. C.de duo.re.stip.fo.114.

Mora vnius reorum credendi, nocet alteri.ibi.nu.61.

7 Mora sine interpellatione re ipsa quando contrahitur fauore minoris; & quando ex alijs causis.& in.l.in minorum.nu.1.C.in quib.cau.in integ.rest.non est nec.fo.98.

2 Mora actoris quando facit æstimationem decrescere.in.l.sed mihi.§. in hac actione.nu.15.ff.commod.fo.79.

Et æstimationem probandi propter moram: ac etiam sententiæ ferentiæ ferendæ.ibidem.nu.16.

2 Mora rei, quòd augeat obligationẽ fideiussoris.in.l. centum capuæ. nu.2.&.8.ff.de eo quod cer.lo.fo.73.

Et quando possit agi actione arbitrij ex mora fideiussoris.ibi.nu.5.

Et quando possit ex sua mora teneri.ibi.nu.7.

2 Mora quòd non purgetur postquàm facta est executio ab homine. in l.qui ob rem.nu.1.ff.de condi.inde.fo.56.

Et idem quando à lege,& in illis pœnis in quibus lex facit executionem.ibidem.

2 Mora furis,φ purgetur oblatione & nouatione.in.l.parui.num.1.ff.de condi.furti.fo.69.
Mora præcedens,qualiter per stipulationem purgetur?remissiuè.ibi.numero.3.

4 Mora φ possit purgari ante ante euētum diei,tacitè vel expressè,vel ante litis contestationem.in.l.j.nu.6.ff.de penu lega.fol.86.
Et quòd mora non purgetur,quando adiecta est dies,& pœna fallit in iudicijs.ibidem.
Mora purgatur ante litem contestatam,quando principalis dispositio est nouata per pœnalem:secus si in principali est adiecta pœna & dies.ibi.nu.7.

4 Mora quòd purgetur vsq; ad litis contestationem in legato,vel debito annuo.in.l.j.§.quod si in annos.nu.1.ff.de penu.lega.86.
Et mora non potest purgari post euentum diei,quando dies est apposita causa differendæ solutionis.ibi.nu.2.

5 Moræ purgatio non admittitur,vbi est dies & pœna.in.l.traiectitię.§.j.ff.de act.& ob.nu.1.fo.180.
Moræ purgatio,an admittať,qñ vsura cū principali peti pōt.ibi.nu.2.

2 Moram contrahi,quæ impediunt,impediunt periurium committi.in l.labeo etiam.nu.6.ff.de iureiurando.fo.37.
Et quid si propter moram quis nō potest adimplere promissa,& creditor prorogat terminum,an & quādo debitor sit periurus.ibi.nu.7.

7 Moram intra quantū tempus,quis auferendo purget.in.l.si maior.nu.1.C.de transact.fo.70.

6 Moræ purgatio non admittitur executione facta ab homine,vel à lege.in.l.si insulam.ff.de ver.obli.nu.19.fo.33.

7 Moræ purgatio,non admittitur,quando pœna committitur propter maleficium.in.l.vbi pactum.nu.5.C.de transact.fo.70.

6 Moræ purgatio nō admittitur,qñ promisisti facere domum in fundo meo,& fuisti in mora:& ego fundum alienaui.in.l.si insulam.ff.de verbo.ob.nu.2.fol.33.

7 Moræ purgatio vsq; ad quod tempus admittatur.in.l.si maior.nu.2.C.de transact.fo.70.
Moræ purgatio post sententiam,quòd admittatur,quando vnum est in obligatione,aliud in solutione,ex dispositione legis.ibi.numero.3.
Moræ purgatio etiam admittitur post litem contestatam,quando mora non præcessit.ibi.nu.4.

1 Moræ purgatio admittitur inter paucos dies,dummodo ius actoris nō sit factum deterius.in.l.& si post tres.nu.1.ff.si quis cau.fo.69.

1 Moræ purgatio nō liberat aliquem ipso iure,sed ope exceptionis.ibi.numero.2.

1 Moræ purgatio,an admittatur,vbi est dies & pœna.ibid.nu.5.fo.70.

6 Moræ purgatio post litem contestatam non admittitur,quando petitur,vel interesse,& aliud offertur,scilicet ipsum factum:sed quando idem offertur quod petitur,& consignatur:tunc liberatur,& sequitur absolutio ab obseruatione iudicij.in.l.si insulā.ff.de ver.ob.nu.12.f.33.

1 Moræ purgatio admittitur soluendo interesse.ibi.nu.3.

1 Moræ purgatio in iudicijs quando est dies & pœna,quòd non admittatur in pertinentibus ad decisionem.in.l.si cùm dies.§.intra quantū.nu.2.ff.de recep.arbi.fo.148.
Moræ purgatio in casu legis,si diuina,quando admittatur.in.l.si diuina.nu.5.C.de exacto.tribu.lib.x.fol.16.

6 Moræ purgatio non admittitur,quando stipulatio moræ est cōmissa propter malefactum,& factum est momētaneum:secus si successiuū,quia admittitur intra modicū tps.in.l.si insulā.ff.de ver.ob.nu.21.f.33.

6 Moræ purgatio φ admittatur in decisorijs,qñ est apposita dies & pœna:secus in præparatorijs iudiciorū.in.l.si insulā.ff.de ver.ob.n.9.f.33.

6 Moræ purgatio admittitur,vbi est apposita dies & pœna tacita legatis,scilicet interesse.in.l.si insulam.ff.de ver.ob.nu.6.fol.33.

6 Moræ purgatio admittitur quo ad actionem consequendam ex parte actoris,intra modicum tempus,etiam vbi est dies & pœna.in.l.si ita quis promis.§.Seia cauit.ff.de ver.ob.nu.1.fo.54.

6 Mora commissa in non defendendo,φ potest purgari vsq; ad sententiā.& ibi de rōne.in.l.si quis apud aliquē.§.si plures.ff.iu.sol.n.1.f.109.

6 Moræ purgatio ante litem contestatam admittitur,nisi creditoris interfit:& qualiter hoc intelligatur.in.l.si insulā.ff.de ver.ob.nu.1.f.33.

4 Morari qui tenetur cum aliquo,non tenetur cum alio sequi:sed hoc declarabitur arbitrio boni viri.in.l.mæuia nepoti.§.vxore.nu.1.ff.de annuis lega.fo.68.

4 Morari debens cum aliquo,an debeat in domo operari?ibidem.numero.6.fol.69.

4 Morari non tenetur in domo hæredis ille cui alimenta sunt relicta.in l.liberis.§.Lucius.nu.2.ff.de ali.& ciba.lega.fol.88.

4 Morari dicitur quis vbi cum familia moratur.in.l.vxori.nu.2.ff.de lega.iij.fo.55.

Mores boni in aliquo,& antiqui dicūtur,si durauit in actibus virtuosis per decem annos.in.l.si vt proponitis.nu.48 C.de dignitati.lib.xij.fol.54.

6 Mos regionis inspicitur,quando non apparet quid sit actum.in.l.semper in stipula.ff.de reg.iur.nu.2.fo.261.
Et venditio facta Mediolani de re existente Florentiæ,intelligitur de moneta Mediolanensi,& de eius mensura.ibi.

1 Mores antiquorum sunt seruandi.in.l.more maiorum.nu.1.ff.de iurisd.om.iud.fo.50.

6 Morosus non soluendo non tenetur ad interesse,quod consistit in damno.in.l.Paulus respondit.ff.de solut.& libera.nu.7.fol.99.

2 Morosus & fur æquiparantur.in.l.quod te mihi.nu.11.ff.de rebus cre.si cert.pe.fo.8.

Mors ciuilis non æquiparatur naturali:nisi in casibus à iure expressis.in.§.distrahatur.nu.2.in auč.de nuptijs.fol.20.

4 Mori repente dicitur qui decedit intra centum dies.in.l.qui duos.nu.6.ff.de reb.dub.fo.105.
Mors omnia soluit.in.§.deinceps.nu.1.in auč.de nuptijs.fol.21.
Mors ciuilis & naturalis,æquiparantur.in.§.si autem.nu.2.in auč.de monachis.fo.11.

7 Mors dicitur iusta,& necessaria absentia.in.l.ea quæ.nu.5.C.de tēpo.restitu.in integ.fo.102.

7 Mors ciuilis & naturalis æquiparantur.in.l.deo nobis.nu.1.C.de epis.& cleri.fo.30.

7 Mors ciuilis æquiparatur naturali,quando per vtrunq; idem effectus operatur.in auč.ingressi.nu.40.C.de sac.san.ec.fo.20.
Mors ciuilis,nunquam æquiparatur naturali,nisi in casibus à iure expressis.ibi.nu.41.fo.21.

7 Mors qualiter probetur.in.l.si quidem.nu.2.C.sol.matr.quemad.dos peta.fo.187.
Et quem esse mortuum,qualiter probetur,& cui incumbat onus probandi.ibi.nu.1.

3 Mors probari potest per discussionem officio iudicis.in.l.tabularum.§.si dubitetur.nu.2.ff.quemad.testa.ape.fo.188.

3 Mors probatur in re leuis præiudicij per vnum testem,vel aliam leuē præsumptionem.ibi.nu.3.
Mors & aditio suo hærede existente non patiuntur medium.in.l.si post mortem.nu.1.ff.de lega.j.fo.19.

4 Mors & aditio hæreditatis,an patiantur medium?in.l.Iulianus.nu.3.ff.de condi.& demon.fo.130.

4 Mors & aditio,an patiantur medium in suo hærede?remissiuè.in.l.nā nec.nu.2.ff.de leg.j.fo.23.

6 Mors ex causa potest differri.in.l.is qui reus.ff.de pub.iud.numer.8.folio.150

4 Mors ciuilis quando æquiparetur naturali?remissiuè.in.l.in contratabulas.§.qui habebat.nu.2.ff.de bo.pos.cōtrata.fo.165.
Mors alicuius quādo probetur ex assertione consanguineorum,vbi,quid quando agitur de modico præiudicio.in.l.quoties.nu.1.&.6.C.de naufra.li.xj.fo.35.
Mors animalium,quando debeat clarè probari,& qñ sufficit per cōiecturas.in.l.quod ad præsens.nu.1.C.de murilegulis.li.xj.fo.36.
Mortem hominis probare per coniecturas,quando sufficiat.ibi.nu.2.
Morte quādoq; quis punitur propter consuetudinē delinquendi,etiā si pœna esset pecuniaria.in.l.quicquid.nu.2.C.de superexactoribus.li.10.fo.16.

4 Mortem alicuius expectare est triste,nisi naturalis status rei ad hoc tendat.in.l.mutianæ cautio.nu.6.ff.de cond.& dem.fo.117.

5 Mortis causa capio & mortis causa donatio,in quo differant hîc,& l.seq.in.l.inter mortis.nu.1.ff.de mor.cau.dona.fo.75.

6 Mortuus arbitrari non potest,si adijceretur operi incerto.in.l.cum stipulatus sim.ff.de ver.ob.nu.2.fo.40.

3 Mortuus quis præsumitur si non reperitur.in.l.& si certus.§.si vnus.nu.1.ff.ad senat.Syl.fo.194.

4 Mortuus potest offendi.in.l.diui.nu.3.ff.de his quib.vt indig.fo.110.

2 Mox dictio,quòd accipiatur pro confestim.& quando denotet interuallum temporis.in.l.bene est.nu.33.ff.de reb.cred.si cer.pet.fo.34.

8 Mox particula,qualiter accipiatur?in.l.momentaneæ.nu.2.C.vnde vi.folio.96.

1 Mulcta leuis est est minimi imperij.in.l.imperiū.nu.12.ff.de iur.om.iu.fo49.
Et quæ sunt maximi imperij,maioris,magni,& parui delegātur causa absentiæ,minus & minimum indistinctè delegantur.ibi.nu.13.

1 Mulcta vt imponatur,requiritur causa,competentia iudicis & quòd non excedat metam suæ iurisdictionis.in.l.ex quacunq;.ij.§.item si.n.1.ff.si quis in ius voc.fo.61.

7 Mulcta ob procuratoris contumaciam,non potest domino imponi.in l.eum qui res.nu.8.C.de procur.fo.78.

1 Mulctam impositam iudex non ob inopiam minuit.in.l.omnibus.n.14.ff.si quis ius di.non obt.fo.65.

4 Mulier an possit per fideicommissum grauari in dote? remiss.in.l.à filia.nu.4.ff.ad Senatus.Trebel.fo.154.

Mulier

3 Mulier si vult dimittere fundum viro & impensas non soluere, an vir possit contradicere. in. l. quod dicitur. j. nu. 5. ff. de impens. in reb. dot. fact. fo. 35.
3 Mulier quę secundo nupsit dote non repetita, quòd habeat priuilegia. in. l. dotis causa. nu. 28. ff. so. ma. fo. 4.
3 Mulier sterilis quòd habeat priuilegia dotis. ibi. nu. 29.
Mulieri, soluto matrimonio, quando detur rei vendicatio, ad res propter nuptias donatas: & an dicatur directa, vel vtilis? nu. 6. fo. 29.
3 Mulier quare præfertur domino, in rebus extantibus. in. l. si cùm dotem. §. si mulier. nu. 4. ff. so. ma. fo. 17.
3 Mulier pro dote putatiua, an habeat hypothecam. ibi. nu. 5. & . 8.
3 Mulier quæ nimis virum diligit, quando sit audienda? in. l. si cum dotem. §. eo autem tempore. nu. 5. ff. sol. ma. fo. 16.
Mulier quæ non permittit virum accipere marmor cæsum, qua actione teneatur? in. l. diuortio §. si vir in fundo. nu. 2. ff. sol. ma. fo. 10.
6 Mulier secundùm iura fforum, ꝙ possit agere ad dotem cum vir esset in extrema paupertate: ita ꝙ bona non sufficiebant ad dotis exactionē ære alieno deducto. in repe. l. si constante. nu. 2. ff. so. ma. fo. 18.
3 Mulier licet à principio tempore matrimonij sciuerit maritum inopē: tamen potest ad dotem agere. ibi. nu. 23. fol. 10.
3 Mulier, quòd agat ad dotem socero, qui dotem recepit vergente ad inopiam. ibi. nu. 25.
3 Mulier licet stipulata fuerit sibi dotem reddi quandocunq; sol. mat. poterit tamen agere ante viro ad inopiam vergente. ibi. nu. 53.
3 Mulier qua actione agit ad dotem viro ad inopiam vergente. ibidem. nu. 70. fo. 20.
3 Mulier ꝙ habeat actionem in rem contra extraneum possessorem ad rem datam in dote inæstimatam, viro ad inopiam vergente. ibi. nu. 71.
3 Mulier agens hypothecaria contra extraneos possessores ad dotem, ꝙ debeat facere executionem. ibi. nu. 72.
3 Mulier in casu huius. l. agit ad quæcunq; bona viri, etiam emphiteoticaria & feudataria: & etiam ad mobilia. ibi. nu. 73.
3 Mulier nubens qñ videatur omnia bona sua dare in dotem? ibi. nu. 78.
3 Mulier repetens dotem in casu huius. l. an & quando consequatur dominium rerum pro dote assignatarum. ibi. nu. 92. fol. 21.
3 Mulier quando non habet aliud præter dotem, debet intra annum ali ab hæredibus viri. in. l. diuortio. nu. 1. ff. so. ma. fo. 8.
3 Mulier debet operari in illa domo, ex qua alimenta percipit, ex legis dispositione: secus si ex dispositione testatoris. ibi. nu. 3.
3 Mulier, quando non vult stare, vel non potest, cum hæredibus viri, qñ cogatur, vel debeat deducere quantum intersit hæredis ex non præstatione operarum. ibi. nu. 4.
3 Mulier vtrùm possit agere contra colonum sine cessione, quando fundus fuit ad ipsum reuersus. ibi. nu. 10. fo. 9.
3 Mulier si locauit fundum, quando vir debeat aliquid habere de fructibus. ibidem. nu. 3.
4 Mulier qualiter possit grauari in dote? in. l. testator. §. filiæ. nu. 1. ff. de lega. ij. fo. 50.
1 Mulier potest esse arbitratrix, procuratrix pro patre, & cōiūctis personis, testis in testamento inter liberos, & in codicillis. in. l. in multis. nu. 1. ff. de statu homi. fo. 23.
1 Mulier non potest realiter citari. in. l. plerisq;. nu. 7. ff. de in ius vocando. fol. 58.
3 Mulier præfertur de dote in actione personali, & hypothecaria. in. l. dotis causa. nu. 19. ff. so. ma. fo. 4.
3 Mulier quæ secundo nupsit dote nō repetita, quòd habeat priuilegia. ibidem. nu. 28.
3 Mulier sterilis, ꝙ habeat priuilegia dotis. ibi. nu. 29.
1 Mulier habens fundum dotalem, non tenetur satisdare. in. l. sciendum. §. si fundus. ff. qui satisd. cog. fo. 66.
4 Mulier an sit domina rei dotalis? remissiuè. in. l. pater filiam. nu. 3. ff. ad legem Fal. fol. 134.
Mulier an possit in dotem institui? remissiuè. ibi. nu. 4.
4 Mulier quæ agit ad dotem legatam per socerum actione ex testamento, si cautio fuit omissa, potest conueniri actione incerti vt caueat. in. l. si socer. nu. 8. ff. de dote præle. fo. 76.
3 Mulierum genus auarissimum. in. l. quæ dotis. nu. 1. ff. so. matr. fo. 25.
4 Mulier quæ accepit virum pauperem, quòd habeat remedium. l. si cōstante. in. l. si is à quo. §. si semel. nu. 1. ff. vt in posses. lega. fo. 160.
3 Mulier soluto matrimo. potest relinquere fundum viro, quousq; fructus sint recollecti. in. l. diuortio. §. interdum. numero. 7. ff. solu. matrimo. fo. 10.
3 Idem dic in socero & eius hæredibus. ibi. nu. 8.
2 Mulier quæ consensit instrumento facto per virū, si probet se acerrimè fuisse percussam ante à viro, quia nolebat consentire, quòd videtur fecisse metu. in. l. si ob turpem. nu. 7. ff. de condi. ob turp. causam. folio. 47.
3 Mulier non potest esse testis iu testamento. in. l. qui testamento. §. cū qui. nu. 1. ff. qui test. fa. poss. fol. 100.
3 Mulier in codicillis, quòd possit esse testis. ibi. nu. 4.
3 Mulier quomodo dicatur hic fuisse in mora. in. l. si mora. nume. 5. ff. solu. mat. fo. 10.
3 Mulier cedendo in dotem vsumfructum fundi, qui erat viri, sed eius nō durauit: quòd ad hæredē mulieris non transeat. in. l. vsufructu. nu. 3. ff. sol. mat. fo. 32.
3 Mulier nupta secundò, quòd habeat priuilegia dotis. in. l. nupta. nu. 1. ff. sol. mat. fo. 24.
3 Mulier & alij qui propter imbecillitatem prohibentur obligari ex forma statutorum, an possint hæreditatem adire? in. l. mutū. §. eum cui lega. nu. 1. ff. de acqui. hær. fo. 167.
3 Mulier agens in casu. l. si constante. prosequitur iudicium cœptū mortuo marito, absq; eo quòd incipiat contra hæredes causam. in. l. post finitam. nu. 1. ff. de suspec. tut. fo. 74.
3 Mulier contra virum retinet & compensat. in. l. si filiofa. num. 2. ff. sol. mat. fo. 23.
3 Mulieri per ius. l. prouisum est, quòd licet bona mariti sufficiant ad dotis exactionem, si tamen maritus qui est nobilis laborat inopia: habet tamen tantum in bonis, quòd sufficit creditoribus & doti, tamen quia oportet eum viuere honorificè omnia expendit & mulier pateretur necessitatem, quòd tunc mulier possit agere ad dotem. in. l. si constante. nu. 3. ff. sol. mat. fo. 18.
3 Mulieri agenti contra virum ad dotem sufficit probare per opinionē vulgi facultates viri non esse sufficientes ad dotis exactionem, secus quando contra tertium. ibi. nu. 10. & . 15.
3 Mulieri per ius authenticorum prouidetur, vt ad dotem agere possit, quamuis vir licet diues incipit malè vti substantia sua. ibidem numero. 4.
1 Mulier prægnans damnata vltimo supplicio, quòd possit confirmari. in. l. Imperator. nu. 4. ff. de sta. homi. fo. 24.
1 Mulier damnata in amputatione membri, si est prægnās executio differtur. ibi. nu. 5.
1 Mulier prægnans damnata & conseruata, postquam peperit, erit etiā conseruata, si partus alio modo commodè nutriri non possit, aliâs nō. ibidem nu. 6.
3 Mulier potest parere. in. xij. vel. xiij. mense: & erit legitimus secundū gentilem. in. l. Gallus. numero duodecimo. ff. de liberis & posthumis. folio. 108.
3 Mulier si post duos dies post mortem primi mariti accipit secundum virum, & peperit in nono mense, cuius erit partus? ibidem num. 13.
Mulier constante matrimonio, non succedit in fructibus donationis propter nuptias. in. §. illud quoq;. nu. 2. in aut. de non elig. secundo nuben. fo. 7.
Mulier transiens ad secunda vota, succedit ex testamento filio in proprietate, si nullus alius filius supersit. in. §. hoc autem. nu. 1. in aut. de nō eligen. & c. fo. 6.
Mater in casu huius. §. non expectat mortem filij: sed lex ipsa. ibidem nume. 5.
Et an ab intestato etiam succedat? ibidem nu. 2. & . 3.
Res subiectæ restitutioni alienari non possunt. ibi.
Mulier si primò iurauit non alienare, nisi iusta causa interueniente, si postea alienauit sine causa, & iurat: quòd primum, & non secundum iuramentum seruatur. in. §. & multo. nu. 12. in auth. vt immobi. bo. ante nup. dona. fo. 30.
Mulier, an possit constante matrimonio res dotales alienatas vendicare. ibi. nu. 13.
Mulier, etiam si probaret per testes se fecisse augmentum in rebus mobilibus, tamen non habet priuilegium: habet tamen si creditores confitentur. in aut. de æquali. do. nu. 11. & . 12. fo. 47.
Mulier si dedit in dotem omnia eius bona secundo viro: & decedat in matrimonio sine liberis, vel non lucratur ex forma. l. municipalis, vltra illud, quod debet habere vnus ex filijs primi matrimonij. in. §. optimè verò. nu. 2. in aut. de nup. fo. 21.
Mulier in bonis filij, liberis non existentibus, etiam si transiuit ad secunda vota, in totum succedit. in. §. primæ siquidem. n. 1. in aut. de nup. folio. 21.
Mulier quando possit nubere intra tempus luctus. ibi. nu. 2.
Mulier secundo viro nubens amittit dignitatem primi viri: nisi hoc specialiter à principe impetraret. in. §. non tamen. nu. 1. in aut. de nuptijs. folio. 22.
Mulier an teneatur compensare cum dote id quod sibi vir donauit? ꝙ non: nisi inquantum facta sit locupletior. in. §. dotis. nume. 2. in aut. de nup. fo. 23.
Mulier non dotata, si diuertit sine causa, punitur in decima parte substantiæ. in. §. sic itaque. numero tertio. in authentica de nuptijs folio. 20.
Mulier, an præsumatur bona sua in dotem dedisse. ibi.
Mulier in donatione propter nup, licet habeat tacitam hypothecam, non tamen habet priuilegiatam, sicut in dote. in aut. de priui. dot. nub. hære. nu. 4. fo. 49.
Mulier pro rebus paraphernalibus, habet tacitam hypothecam in bo.

nis:non tamen priuilegiatam,ſicut in dote.ibidem.numero ſexto & ſeptimo.

2 Mulier nubendo ſimpliciter,an intelligatur omnia bona ſua in dotem dediſſe.in.l.mulier.nu.2.ff.de iure dotium.fo.156.

Mulier damnata de adulterio,quando mitti debeat in monaſterium? in.§.ſi verò quando.numero ſecundo.in authentica vt nulli iudi.li.folio.58.

Mulier rapta,ſi nubit raptori,matrimonium non tenet:nec aliquid lucratur,nec habere poteſt de bonis raptoris.in aut.de.

Caſus in quibus quis eſt incapax ex teſtamento alterius?remiſsiuè. ibidem.

3 Mulier quòd poſsit conueniri conſtante matrimonio & eo ſoluto.in l.cùm poſt mortem.§.quidam cùm eſſet.nume.3.ff.de admini.& peri.tuto.fo.65.

3 Mulier quæ conuenitur pro dote habet exceptionem,ne conueniatur vltra quàm facere poſsit,& idem eius curator.ibi.nu.4.

7 Mulier per donationem propter nuptias,habet actionem in rē.in aut ſiue à me.nu.3.C.ad Senatuſcon.Velleia.fol.162.

Mulier ſi iuri hypothecæ renuntiauit,& confeſſa fuerit pecuniam ad eam perueniſſe,an tunc tollatur actio de dote.ibi.nu.4.

Mulier,an viro contrahente poſsit hodie renuntiare iuri hypothecę.in aut.ſi qua mulier.nu.1.ibidem.

Mulier in inſtrumento,ſi confiteatur pecuniam in ſui vtilitatem conuerſam:an probetur hoc verum,& quid ſi iurauit.ibi.nu.3.&.4.

Mulier,quando poſsit Velleiano renuntiare.in.l.generaliter.numero 2.ibidem.

Et mulier renuntians debet certiorari.ibi.nu.4.

Mulier ea fragilitate,qua inducitur ab obligādum,eadem inducitur ad renuntiandum.ibi.nu.3.

7 Mulier viro vergente ad inopiam,poteſt dotem repetere.in.l.vbi adhuc.nu.1.C.de iur.dot.fol.184.

7 Mulier tutrix ſecundum diſpoſitionem authenti.matri & auiæ.poteſt capi,ibidem.numero.13.C.quando mulier tutelæ offic.fungi poteſt. folio.161.

7 Mulier,quæ tranſiuit ad ſecunda vota,& dedit omnia bona eius in dotem,decedit nullis liberis ex ſecundo viro relictis,quid lucrabitur vir ex forma ſtatuti?in.l.hac edictali.numero.2.C.de ſecundis nuptijs.folio.181.

7 Mulier,quæ promiſit dotem,incontinenti conſtituitur in mora:& tenetur ad fructus & vſuras.in.l.cùm quidam.numero.5.C.de iure dotium.fo.184.

7 Mulier in quo caſu poteſt decedere pro parte teſtata,& pro parte inteſtata.in.l.ſi qua mulier.numero primo.C.de ſecundis nuptijs.folio.181.

7 Mulier agens contra tertios poſſeſſores,an excludatur actione cedendarum.in.l.iubemus.numero.3.C.ad Senatuſcon.Velleia.fo.162.

Mulier ſi renuntiauit iuri hypothecarum,& fuit conceſſa,quòd pretium ad eam peruenit:ꝙ nō habeat locum hæc lex.in.l.iubemus.nu.5.C.ad Senatuſcon.Velleia.fol.161.

7 Mulier tranſiens ad ſecunda vota,eſt filijs primi matrimonij multum ſuſpecta.in.l.lex quæ tutores.numer.4.C.de adminiſtratio.tutorum. folio.192.

7 Mulier,quòd videatur dotem ſtipulata extraneo,pro ea dotem dante.in.l.rem in præſenti.§.accedit.numero.16.C.de rei vxoriæ actione. fo.185.

7 Mulier ſoluto matrimonio,an poſsit vēdicare res dotales?in.l.in rebus dotalibus.nu.1.C.de iure dot.fo.184.

2 Mulier paupercula mortuo viro qui aliqua animalia reliquit,quæ fuerunt vendita per eius hæredes,bonis viri diſcuſsis,& poſt animalia vēdita,vel præſcripta,agit in ſubſidium ad pretium.in.l.j.nume.3.ff.de diſtract.pigno.fo.143.

Mulieres bonæ conditionis,& famæ,non carcerantur.in.§.neceſſariū.nu.1.in aut.vt nulli iudi.li.ha.fo.58.

Mulier tranſiens ad ſecunda vota dicitur caſtè viuere.in.§.cùm igitur.nu.1.in aut.de non eligendo &c.fol.7.

Legatum factum vxori donec caſtè vixerit,quòd ei debeatur tranſeundo ad ſecunda vota:niſi communis vſus aliter ſe habeat.ibidem.

2 Mulier an dicatur dotata ex eo,quòd pater ſibi in teſtamento,dotem aſsignauit,ad hoc,vt excludatur à ſtatuto diſponente,quòd mulier dotata non ſuccedat.in.l.non eſt.numero primo.ff.de ritu nuptiarum. folio.155.

2 Mulier propter honeſtatem,iurat parte abſente.in.l.ad perſonas.nu.3 ff.de iureiurando.fol.28.

2 Mulier,quæ fideiuſsit pro dote,quòd non repetat.in.l.cum is.nu.7.ff de condi.inde.fo.56.

7 Mulier non admittitur ad defendendum alios.in.l.alienam.num.1.C.de procura.fo.82.

Mulier in caſibus quibus pro filio agere poteſt:an poſsit defendere. ibidem.numero.3.

Mulier quando pro alio admittitur,an iuuetur Velleiano.ibidem.numero quarto.

7 Mulier habet patrimonium triplicis generis.in.l.maritus.num.3.C.de procurato.fo.83.

7 Mulier pro debito pecuniario non capitur:ſed pro perſonali ſic.in.l. placet.nu.52.C.de ſacr.ſan.eccle.fo.15.

2 Mulier,ſi adhibet coniunctam perſonam ad ſtipulandum dotem,an videatur donare.in.l.idemꝗ.§.ſi cui.numero.2.ff.commo.vel contra. folio.108.

7 Mulier quæ dedit dotem in rebus mobilibus,an poſsit aſſumere in ſe onus probandi.in aut.ſed iam neceſſe.nume.2.C.de dona.ante nupt. folio.179.

7 Mulier eſt minoris vitæ,quàm maſculus,& citius perficitur.in.l.oēs. nu.3.C.de ijs qui veni.æta.impet.fo.100.

7 Mulier,quando teneatur edere libros rationum ſuarum.in.l.ipſe diſpice.la.ij.nu.2.C.de eden.fo.43.

8 Mulier quæ non nupſit,dicitur caſtè,& honeſtè viuere.in.l.ſed quia apud.nu.2.C.de indict.vidui.fo.43.

6 Mulier Velleiano de iure renuntiare non poteſt,licet conſuetudo ſeruet contrarium.in.l.do mali.ff.de noua.& deleg.nu.2.fo.85.

2 Mulier nubens nulla facta expreſsione dotis,an videatur omnia bona dediſſe in dotem,ex eo,quia omnia bona dedit in dotem.in.l.quod autem.nu.1.ff.de iure dot.fo.156.

Et ſtante ſtatuto,quòd filia dotata non ſuccedat patri:ſi relinquat filiæ centum,licet non dicat pro dote:intelligitur pro dote.ibid.

8 Mulier habet tacitam hypothencam à tēpore dotis datæ vel promiſſę.in.l.aſsiduis.nu.5.C.qui potio.in pig.habe.fo.107.

Mulier num præferatur omnibus creditoribus,& omnibus hypothecis.ibi.nu.6.

Et habet iſtud priuilegium in bonis ſoceri,ſi ipſe recepit dotem,vel in inſtrumento confeſſus eſt eam recepiſſe.ibidem.numero.7.& numero.11.

8 Mulier popularis nupta in domo nobilis,dicitur nobilis,etiam ea effecta vidua.in.l.ſuggeſtioni.nume.ſecundo.C.de verborum & rerum ſignifi.fol.42.

7 Mulier & minor,quando condemnetur in expenſis propter emendationem libelli.in.l.edita actio.nu.33.C.de eden.fo.47.

8 Mulier pro dote habet tacitam hypothecam,& priuilegiatam,vt preferatur alijs.in.l.aſsiduis. numero.1.&.3.C.qui potio.in pigno.habe. fo.107.

7 Mulier,quando poſsit renuntiare iuri hypothecæ.in.l.iubemus.nu.1. C.ad ſenat.velleia.fo.161.

8 Mulier præſumitur habere animum procreandorum liberorum.in.l. ambiguitates.nu.3.C.de indict.vidui.fo.42.

7 Mulier tranſiens ad ſecunda vota,dicitur caſtè,& honeſtè viuere.in authen.hoc locum.nu.1.C.de ſecun.nup.fo.182.

6 Mulier contrahens matrimonium contra ius gentium,non excuſatur: contra ius ciuile,ſic.in.l.ſi adulterium.ff.ad leg.Iul.de adulter.& ſtup. nu.7.fo.176.

4 Mulier non poteſt eſſe executrix in teſtamento.in.l.filio.§.matri.nume.2.ff.de adimen.leg.fo.103.

6 Mulier deſponſata per verba de præſenti,licet non traducta,mutat domicilium.in.l.imperatores.§.antep.ff.ad municip.& de inco.nume.1. folio.243.

7 Mulier quæ confitendo errauit in præparatorijs iudiciorum, quando iuuetur velleiano,& quando beneficio huius legis.in.l.error facti.nu. 2.C.de iur.& fac.igno.fo.35.

6 Mulier fideiubens non iuuatur Velleiano ipſo iure,ſed ope exceptionis.in.l.qui ſatiſdare.ff.de fideiuſ.& mand.nu.5.fo.69.

6 Mulier iniuſta qualiter dicatur?ad gl.remittit in.l.ſi vxor.ff.ad leg.Iu. de adul.& ſtup.nu.3.fo.171.

Mulier quæ tenetur ad aliqua perſonalia curiæ,videtur curiæ per maritum ſeruire.in.l.ſi quis,numero.4.C.quando & quibus quarta pars debe.li.10.fo.24.

Mulier alibi nupta deſinit eſſe ciuis ciuitatis propriæ: & quo ad quæ munera?in.l.origine.numero.1.C.de municipa.& origina.lib.decimo. folio.25.

Mulier in diuiſione habet optionem.in.l.is cuius.nume.2.C.de his qui ſe defe.lib.10.fo.12.

Mulier,etiam pro debito publico,detineri non poteſt.in.l.nemo.nu.4 C.de exact.trib.li.10.fo.15.

7 Mulier ſecūdò nubens poſt annū luctus,an habeat ſolùm vſumfructū eorum,quæ lucratur ob mortem filiorum præcedentium.in.l.fœminę, nu.1.C.de ſecun.nup.fo.181.

3 Mulier renunciando iuri hypothecarum, ꝙ ſibi non præiudicet ſi vir non habeat alia bona.in.l.Mæuia.§.fundus.nu.4.ff.ſol.mat.fo.3.

3 Mulier quòd non alienet fundum dotalem,etiam viro volente.in.l.æſtimatis rebus.nu.1.ff.ſol.mat.fo.32.

4 Mulier eatenus onere fideicōmiſsi grauari poteſt,quatenus legatū dotis excedit quantitatem.in.l.cum quis.numero primo.ff.de dote prælega.fo.76.

6 Mulier alibi nupta, an desinat esse ciuis illius ciuitatis, vnde originem habuit? in.l. Imperatores.§.antepe.ff.ad muni.& de inco.nu.4.fol.2.
3 Mulier sterilis, an gaudeat priuilegio dotis.in.l.si quis posthumos.nu me.1.ff.de lib.& posthu.fo.104.
6 Mulier potest Velleiano renunciare.in.l.qui satisdate.ff.de fideiusso. & mandato.nu.10.fo.69.
6 Mulier prosequens suam, vel suorum iniuriam accusare potest in casi bus notatis.in.l.qui accusare.ff.de accusa.& inscri.nu.3.fo.160.
Mulier nupta Romæ, non potest compelli ad munera in ciuitate ori. ginis.in.l.eam quæ.nu.1.C.de mulieri.& in quo lo.lib.x.fo.29.
Mulier vocatur ad honores, & munera personalia.ibi.nu.2.
Mulier subit onera patrimonialia, in loco patrimonij.ibi.nu.3.
Mulier sortitur forum viri.ibi.nu.4.
Quid in sponsa & vidua? ibidem.
Mulier ex persona viri, an dicatur ciuis comitatensis? ibi.nu.5.
Mulieres, quorum munerum sint capaces? ibi.nu.19.
3 Mulier pro debito tutelæ potest capi & incarcerari.in.l.si quis sub cõ di.nu.19.ff.de test.tute.fo.50.
3 Mulier renunciando omni auxilio legum, quod non videtur renuncia re beneficio masculo competenti ne conueniatur, nisi inquantum face re possit.ibi.nu.21.
3 Mulier si non denunciauit excusatur, & quæ sit ratio.in.l.senatus.§. sed si maritus.nu.1.ff.de lib.agno.fo.40.
3 Mulier si non petit curatorem ventri, quòd excusetur, si peperit intra triginta dies.in.l.senatus.§.eleganter.num.1.ff.de liberis agno.fo.40.
6 Mulier prægnans non torquetur, nec decapitatur.in.l.prægnantis.ff. de pœnis.nu.1.fol.201.
5 Mulier relicta vsufructuario filio instituto, & extraneo substituto, si moritur filius: debet habere integrum vsumfructum.in.l.si ita scriptũ. nu.1.ff.de de manumis.testa.fo.76.
5 Mulier & rusticus non possunt producere testes post didiscita testi. ficata.in.l.j.§.nuntiatio.n.35.ff.de no.ope.nun.fo.6.
3 Mulier qualiter denuntiet viro se prægnantem? in.l.senatus.§.permit. titur.nu.9.ff.de lib.agno.fol.40.
6 Mulier ꝙ possit adhiberi ad scribendum.in.l.impuberem.ff.ad.l.Cor ne.de fal.nu.2.fo.184.
6 Mulier de quibus criminibus potest accusare? in.l.certis.ff.de accu.& inscrip.nu.1.fo.156.
3 Mulier potest abesse causa reipubli.idem pupillus.in.l.bello amissi. nu.1.ff.de excu.tuto.fol.85.
3 Mulier, an videatur omnia eius bona in dotem dedisse? remissiuè.in.l. in his rebus.§.vxor.nu.1.ff.sol.mat.fo.34.
3 Mulier debet certificari cùm renuntiat Velleiano.in.l.in repudianda. nu.1.ff.de acqui.hære.fo.173.
3 Mulier ꝙ hodie possit vendicare à viro rem in dotem datam.in.l.si fi lio.nu.4.ff.so.ma.fo.32.
Mulier non potest habere dignitatem, cum administratione.in.l.nul. lus.la.ij.numero.1.C.de decurio.& eorum filijs.libro decimo.fol.20.
1 Mulieres non debent vocari ad statuta facienda.in.l.lex est commune. nu.1.&.6.ff.de legi.& senatus.fo.15.
1 Mulieres non possunt esse de consilio.ibi.nu.6.
4 Mulieres omnes sunt malæ.in.l.pater seuerinam.§.socrus.nu.1.ff.de condi.& demon.fo.130.
7 Mulieribus errantibus in iure, quibus casibus subueniatur magis, ꝙ̃ minoribus.in.l.ne passim.nu.2.C.de iuris & fact.igno.fo.36.
6 Mulieris quæ peperit executio differtur, quousque reperiatur nutrix, quæ nutriat fœtum: cui debet solui de publico, si aliunde pecunia non potest haberi.in.l.prægnantis.ff.de pœnis.nu.3.fo.201.
Muli debent onerari secundùm onus consuetum.in.l.publici. numero.1.C.de cursu pu.& anga.& paranga.lib.x.fol.67.
Mulus qui oneratur secundùm onus consuetum, si decessit, onerans nõ tenetur.ibidem.
Mulio, licet non sit scriptus in licentia mihi data per datiarios portan. di res meas extra ciuitatem, tamen illas licitè portat.in.l.Parippum. numero primo.C.de cursu pu.& anga.& paranga.libro.x.folio.67.
5 Mulus qui transiuit terminos, non incidit in commissum: nisi probe. tur, quòd dominus eum duxit.in.l.interdum.§.serui, qui in fuga.nu.1. ff.de publica.& vectigal.fo.57.
7 Mulus si ducitur per mulionem, per ciuitatem: mulio non poterit hic conueniri.in.l.actor.nu.1.C.vbi in rem actio.fo.119.
Multa pollicenti non est fides adhibenda.in.l.non omnes.§.j. ff.de re milita.nu.2.fo.237.
Multitudo effrenata testium, quæ dicatur? remissiuè.in.§.quoniam ve rò.nu.13.in auč.de testibus.fo.42.
3 Munera ordinaria, quæ sint? remissiuè.in.l.athletę.§.gen. tium.nu.3.ff.de excu.tuto.fo.82.
Munera ordinaria, quæ sunt: & quibus imponantur? in.l.muneris.nu.1. C.de vacatio.publi.mu.lib.x.fo.26.
7 Munera quis indicat.in.l.placet.nu.30.C.de sac.san.eccl.fo.15.
Munera personalia imponuntur ciuibus & incolis, & etiam mista, nõ clericis vel forensibus.ibi.nu.32.
Et quibus imponatur collecta.ibi.nu.31.
Munera extraordinaria dicuntur.quę non inducuntur lege, vel senatus consulto, vel constitutione principum.in.l.nunquam.nu.3.C.de agri. & censi.li.xj.fo.43.
Munera non debent reiterari, donec alij sufficientes reperiantur.in.l.in teruallia.numero primo.C.de muneribus & honoribus.libro decimo. folio.26.
6 Munera merè patrimonialia, quæ sunt, quæ inducuntur possessione.in l.rescripto.§.vlt.ff.de mune.& hono.nu.1.fo.245.
5 Muneribus patrimonialibus vel mistis nemo eximitur.in.l.honorē.ff. de mun.& hono.nu.3.fo.245.
6 Muneribus patrimonialibus nemo immunis est, & sic nec ecclesia ha. bet excusationem.in.l.munerum.§.antep.ff.de munerib.& hono.nu. me.3.fo.245.
7 Munerum publicorum, quòd sunt tres species.in.l.placet.nu.9.C.de sa.san.ec.fo.15.
Et quod dicatur munus personale.ibi.nu.17.
Et quæ dicantur munera extraordinaria.ibi.nu.6.
Et quod dicatur munus patrimoniale.ibi.nu.10.11.&.13.
Munus ordinarium est, quod à lege imponitur.in.l.omnes.la.2.nu.1. C.de anno.& trib.lib.10.fo.13.
6 Munus qui semel agnoscit videtur suo priuilegio renunciare.in.l.præ tor.§.vlt.ff.de vaca.& excu.mune.nu.2.fo.246.
6 Munus ordinarium quod dicatur, & quod extraordinariũ? in.l.hi qui. ff.de iur.immu.nu.5.fo.246.
Imposita à principe, vel à lege, sunt munera ordinaria.ibi.
Item collectæ quæ imponuntur à lege municipali.ibi.
Item, quæ imponuntur à Papa clericis.ibi.
Munus impositum à ciuitate, quòd quis cogatur vendere frumentum est munus patrimoniale.in.l.quoties.nu.5.C.vt nemini liceat in empti. specie se excusare.lib.10.fo.18.
Munus publicum non potest pecunia redimi.in.l.illud.nu.2.C.de ex. cu.mune.li.10.fo.27.
Munus propriè dicitur, quòd necessariò subimus lege, vel mero impe. rio eius, qui habet potestatem.in.l.eam quę.nu.6.C.de mulie.& in quo loco &c.li.10.fo.29.
Munera personalia, quæ sint? ibi.nu.7.
Munera habentia dignitatem annexam quæ sint? ibidem numero.11.
Munera sordida dicuntur habere annexam vtilitatem.ibi.nu.15.
Vile est quod vile reputatur.ibi.
Munera sordida, quibus indicantur? ibi.nu.16.
Munera quæ non habent honorem, neq; dignitatem, quæ sint, & qui. bus indicantur? ibi nu.17.
Munus patrimoniale propriè dicitur, vbi vertitur sumptus, & est tri. plex.ibi.nu.22.
Munus patrimoniale ne subeant, qui excusentur? ibi.nu.23.
7 Munuscula dicitur quarta.in.l.si quis in suo.nu.1.C.de inofficio.testa. fo.122.
6 Municeps qui post impositã collectã est effectus cõuer. sus alicuius monasterij, an teneatur ad collectã? quòd sic.in.l.incola.ff.ad municip.& de inc.nu.5.fo.242.
6 Municeps dicitur, quasi munerum particeps.in.l.municipē.ff.ad mu. ni.& de inco.nu.15.fo.238.
Propria significatio assumitur ex Ætymologia vocabuli.ibi.
6 Municeps, ꝙ sit nomen generis: cuius & incola est nomen speciei.in.l. municipem.ff.ad municip.& de incol.nu.1.fo.238.
Oriundus de castro Pontremuli, nõ dicitur ciuis nec incola illius castri: sed municeps vel originarius.ibi.
Municeps est genus, ciuis & incola sunt species.in.l.ciues quidem.nu. 1.C.de inco.& vbi quis &c.lib.10.fo.25.
Municeps etiam dicitur, natus in aliquo castro libero, & exempto.ibi. dem nu.3.
Murex & conchilium, idem est: & est Piscis ad tincturam pur purei coloris.in.l.si quis naui.nu.1.C.de murilegulis. li.xj.fo.36.
Murilegulі & alij, de quibus hic, erant liberi: adscriptitij tamen. in ru. de murilegulis.nu.1.li.xj.fo.36.
7 Mutare actionem, est vnam omittere, & nouam proponere. in.l.edita actio.nu.12.C.de eden.fo.45.
6 Mutata conditione defensoris ex parte fideiussoris dati per defenso. rem liberantur.in.l.si ante acceptum.ff.iudicatum solui.numero quar. to.fo.110.
7 Mutatio conditionis testis quando attendatur.in.l.etiam, num.6.C.de testi.fo.149.
1 Mutatio nominis quando sit permissa.in.l.omnem.§.nos verò.n.2.in prima consti.fo.4.
4 Mutatio materiæ vel formę rei legatæ quando faciat deficere legatum. in.l.seruum filij.§.si Procula.nu.1.ff.de leg.j.fo.14.
1 Mutatio interueniens de non mandato, non impedit stipulationem cõ

mitti.in.l.Iulianus.nu.1.ff.qui satis.cog.fo.65.
1 Mutatio ꝙ sit triplex,& quæ sit illa,quæ satisdationē peremit.in.l. Iulianus.nu.4.ff.qui satisd.cog.fol.65.
Mutatio conditionis defensoris ex parte rei,an possit fieri post lit.cō test.in.l.si ante acceptum.ff.iu.sol.nu.3.fo.110.
Procurator post lit.contest.non potest reuocari sine causæ cognitione eo inuito.ibidem.
6 Mutatio nominis,an fieri possit?in.l.falsi nominis.ff.ad.l.Corn.de fal. nu.1.fo.183.
7 Mutatio vitæ est difficilis.in aut.ingressi.nu.2.C.de sac.sanct.ec.fo.19.
3 Mutatio voluntatis,præsumitur propter morum mutationem.in.l.in confirmando.nu.2.ff.de test.tute.fol.53.
6 Mutatio iudicij qualiter fiat,qñ mutatur mutata' condōne defensoris? vbi ꝙ altero de tribus modis.in.l.si añ acceptū.ff.iud.sol.nu.6.fol.110.
6 Mutatione personę extinguitur cautio de rato.in.l.si fine.§.qui patris. ff.rem rat.hab.nu.1.fol.117.
2 Mutuans pecuniam alienam,si stipulatus sum mihi restitui, & ego ago ex stipulatiōe,& antè,ꝗ̄ sit cōsumpta dñs vēdicat:ꝙ ille cui mutuaui,nō tenetur restituere:sed doli exceptione repellitur.in.l.nam & si fur.nu.1.ff.de rebus creditis.fo.12.
Mutuò si dederim pecuniam alienam,quam debitor non vult cōsumere,qualiter possum contra ipsum agere.ibi.nume.2.&.4.fo.12.& seq.
6 Mutuans pecuniam,dicitur auxilium præstare & fauorē.in.l.cuiusꝗ. ff.ad.l.Iul.maie.nu.2.fo.167.
Statutum puniens dantem auxilium & fauorem alicui,compræhēdit mutuantem pecuniam.ibi.
6 Mutuans pecuniam non potest eam incontinenti repetere.in.l.si pœnam stipulatus.ff.de ver.ob.nu.3.fo.25.
Mutuans pecuniam stipendiarijs,an possit petere eorum stipendium sequestrari.in.l.iubemus.la.ij.nu.5.C.de eroga.milita.anno.libro.xij. folio.65.
6 Mutuans procuratori constituto ad accipiendum pecuniam mutuò,& ad conuertendum in aliquam causam,quando debeat esse sollicitus,vt conuertatur?in.l.doli mali.ff.de nouat.& delegat.nu.8.fo.85.
2 Mutuās pecuniam ad rem cōseruādā,ꝙ in ea habeat tria priuilegia.in l.interdum.nu.4.ff.qui potio.in pig.hab.fo.141.
Mutuans pecuniam ad rem emendam,an & quando habeat tacitam hypothecam super ea.ibi.nu.5.
7 Mutuare filiofamilias non est prohibitum,sed repetere mutuum.in.l. non dubium.nu.27.C.de legi.& consti.Prin.fo.33.
4 Mutuator non dicitur mercator,nec negociator.in.l.legatis.nu.2.ff. de leg.iij.fol.61.
6 Mutuaui centum,& posteà promisisti quinquaginta,an præsumatur promissio facta de illis cētū.in.l.triticū dare.ff.de ver.ob.nu.5.fo.37.
6 Mutuaui decem tibi,posteà reperitur,ꝙ per stipulationem promisisti decem ex causa mutui,an & quando intelligatur de eisdem.in.l.triticum dare.ff.de ver.ob.nu.3.fo.37.
6 Mutuaui vel in dotem dedi cētum libras in florenis,& venit tp̄s restitutionis,quod tempus attendatur in æstimatione,an tempus solutionis, an dationis.in.l.Paulus respondit.ff.de solu.& libe.nu.10.fo.99.
2 Mutuo facto pauperi,de quo filios alimētauit pōt agi cōtra filios qui habent maternā.in.l.his solis.nu.3.ff.de condi.inde.fo.61.
2 Mutuum non esse,vbi dominium in accipientem non transfertur.in l.mutuum damus.§.appellata.nu.2.ff.de reb.cre.fo.5.
Mutuum ciuile,quòd reconcilietur stipulatione,nec in eo requiritur transactio dominij.ibi.nu.4.
Mutuum ciuile,quot modis reconcilietur.ibi.nu.5.
Mutuum merè naturale,quot modis reconcilietur.ibi.nu.6.
2 Mutuum,vt sit perfectum,sufficit,ꝙ pecunia proficiscatur verè,vel fictè,& quòd tradens sit dominus.in.l.mutuum damus.§.in mutui autē datione.nu.1.ff.de reb.cre.&c.fol.6.
Et quotuplex sit mutuum.ibi.nu.2.
Mutuum naturale merè:& mutuum naturale,cui ciuile cooperatur. ibidem.nu.3.
Mutuū ciuile quotuplex:& an ex mutuo verè ciuili oriatur actio,vel ex chirographo.ibi.nu.4.
2 Mutuum,quando sit contractus innominatus.in.l.qui pecuniam.nu. 3.ff.de reb.credi.fo.19.
2 Mutuum,quòd consistat in pane,& ita seruat consuetudo.in.l.mutuum damus.§.mutui datio.numero.15.ff.de rebus creditis.si certum peta.fo.4.
Mutuum quòd cadat in plumbo,in stanno,& similibus.ibi.nu.16.
Et quid in lateribus & tegulis.ibi.nu.17.
Mutuū in lignis,qñ venduntur ad pondus,potest cōsistere.ibi.nu.8.
Et quid in palea.ibi.nu.19.
2 Mutuum non contrahitur,quando filius mutuat nomine suo,& an tūc locum habeat hæc lex.in.l.frater à fratre.numero.14.ff.de condictio. inde.fol.58.
2 Mutuum inter patrem & filium,qualiter contrahi possit.in.l.frater à fratre.nu.47.ff.de condi.inde.fo.59.
2 Mutuum vt sit quatuor considerantur.in.l.mutuum damus.§.mutui datio.numero.10.ff.de reb.credi.si certum petatur.& de certi condict. folio.4.
2 Mutuum quòd cadat in pipere ad numerum.in.l.mutuū damus.§.mutui datio.nu.12.ff.de reb.credi.si cer.pe.fo.4.
2 Mutuū vt contrahatur,requiritur vltra rem & pretium consensus.in.l. si & me & Titium.nu.5.ff.de reb.cred.fo.20.
2 Mutuum quòd fit,si eadem pecunia mutuata reddatur.in.l.mutuū damus.nu.3.ff.de reb.cred.fo.4.
Mutuum an dicatur,quando aliud habet reddi,an contractus innominatus.ibi.nu.4.&.6.
2 Mutuum quid sit.in.l.mutuū damus.§.in mutui autem datione.nu.8. ff.de reb.cred.fo.6.
2 Mutuum assiduè & frequentius celebratur.in rub.nu.2.ff.de reb.credi.fo.2.
Mutuum propriè petitur,non autem repetitur.ibi.nu.3.
2 Mutuum aut donatio quando præsumatur,vbi dictum sit,hoc vnum accipe:vel,hanc tolle pecuniam.in.l.cum quid.nu.11.ff.de reb.credit.si cer.peta.fo.6.
Mutuum quomodo probetur,si testis dicat nescire an fuerit mutuū,& quid actum fuerit:sed bene vidit pecuniam numerare:& ipse eam recepit.ibi.nu.12.
2 Mutuum quòd non contrahatur in plus,quàm datum sit:& an in eo pluris valeat donatio.in.l.rogasti.nu.5.ff.de rebus creditis.si certum petatur.fo.12.
2 Mutuum creditore furente,consumptiōe secuta conciliari,& si inuito dominium sit translatum.in.l.si à furioso.nu.1.ff.de reb.credi.si certum peta.fo.12.
Mutuum quòd reconcilietur pro ea parte qua res mutuata consumitur ibi.nu.2.
6 Mutuum inter patrem & filium ex pecunia aduentitia quando contrahatur?in.l.si quis pro eo.§.j.ff.de fideius.& manda.nu.3.fo.79.
4 Mutuum si fiat,& apparet quòd mutuaui tibi centum,item apparet ꝙ promisi sti centum ex causa mutui,intelligitur de eisdem centum quę mutuasti.in.l.cum centum.nu.2.ff.de adi.leg.fo.102.
2 Mutuum quibus casibus contrahatur,licet non fiat de meo tuū.in.l.singularia.nu.1.ff.de reb.cred.fo.12.
1 Mutus accipiens dotem,an fingatur stipulari.in.l.dotis causa. nu.13.ff.sol.mat.fo.3.
6 Mutus si nihil intelligit,æquiparatur infanti,si aliquid,pupillo.in.l.stipulatio non potest.ff.de ver.ob.nu.9.fo.
6 Mutus & surdus qui intelligit ad motum labiorum,non potest stipulari.in.l.stipulatio non potest.ff.de ver.ob.nu.7.fo.2.
6 Mutus iubet scriptura,absens per epistolam,surdus vei bo.in.l.stipulatio non potest.ff.de ver.ob.nu.9.fo.2.
6 Mutus an stipulari possit?in.l.stipulatio non potest.ff.de verb.obliga. nu.9.fo.2.
3 Mutus & surdus reguntur consilio curatoris,& quæ possint gerere sine curatore?in.l.mutum.nu.1.ff.de acqui.hær.fo.167.
4 Mutus & surdus si nihil intelligunt,furioso æquiparantur,& quando possunt agnoscere bono.posses.in.l.mutus.nu.1.ff.de bono.possesio. furio.fo.165.

¶ De litera N.

5 Narrare qualitatem turbationis,quando debeat libellans.in.l.ait prætor.§.Interdic. ff.vti possidetis.nu.8.fo.fo.155.
Narrationi Papę in facto proprio creditur:nec admittitur probatio in contrarium.in.l.ambitiosa.ff.de decre.ab or.fa.nu.28.fo.248.
2 Narratio libelli in hypothecaria.in.l.rem alienam,nu.10.ff.de pig.act. fo.90.
1 Nasci in sexto mense & vno die quis potest.in.l.septimo.nu.1. de sta.ho.folio.24.Item natus vltra duos dies post decennium.ibidem.
Nati ex illicito coitu,non sunt filij legitimi nominandi:nec succedunt patri:nec ab eo ali debent:de iure canonico sic.in.§.vltima siquidem. numero primo & quarto.in authentica quibus modis naturales effici. sui.fo.40.
Nati ex damnato coitu,qui dicantur?remissiuè.ibidem numero secundo.
Nati ex damnato coitu,quando succedant patri & matri?ibidem nume.3.&.5
Nati in terra vbi Christus fuit natus,non habent aliud priuilegium, quàm alij.in.l.cum per alias.nu.1.C.de colonis palestinis,libro vndecimo.fo.48.
6 Natiuitate propria vel paterna quis efficitur ciuis.in.l.municipem.ff. ad muni.& de inco.nu.2.fo.238.

Natura

In Prælectio. Bartoli.

8 Natura huius dictionis vsq;, quæ sit. in. l. mihi & titio. ff. de ver. oblig. nu. 6. fo. 39.

5 Natura iussus & mandatis, est semper præcedere. in. l. si cũ filius. nu. 2. ff. de donatio. fo. 60.

3 Natura quod negat, nemo feliciter audet. in. l. ami cissimos. §. lucius titi⁹ nu. 1. ff. de excu. tuto. fo. 87.

4 Natura comparatiui, est relinquere formã positiui in extremo. in. l. hæres meus. §. pater. nu. 1. ff. de leg. 2. fo. 43.

1 Natura orationis negatiuæ, est vt nullo tempore vera sit: licet ad temp⁹ latere possit. in. l. metum. ij. §. volenti. numero secundo. ff. quod metus cau. fo. 125.

Naturales nati ex eadem matre, & diuersis patribus, sibi adinuicem succedunt. in. §. si quis igitur. nu. 5. in authen. quibus mo. natu. effici. sui. folio. 40.

4 Naturales filios habere, magis abhorretur in fœminis quã in masculis. in. l. hæredibus. §. titius. nu. 2. ff. ad senatuscõ. trebe. fo. 156.

4 Naturalis nõ succedit in feudo. in. l. ex facto. §. si quis rogatus. n. 9. ff. ad senatuscon. trebel. fo. 147.

4 Naturalis obligatio quòd nõ fit in pollicitatione. in. l. si vnus. §. pactus ne peteret. nu. 16. ff. de pactis. fo. 87.

Naturalis legitimatus per subsequens matrimonium cõtractũ post natiuitatem legitimi, an habeat ius primogenituræ. vbi quòd sic. in. §. tribus. nu. 12. in authẽ. quibus mo. natu. effi. sui. fo. 40.

4 Naturalis an veniat an sententia qñ, quis est cõdẽnatus cum filijs vsq; ad tertiam generationem. in. l. ex facto. §. si quis rogatus. nu. 10. ff. ad senatuscon. trebel. fo. 147.

1 Naturalis non est in potestate patris, nec etiam spurius & ipsis pupillariter non substituitur. in. l. item in potestate. nu. 2. ff. de ijs qui sunt sui vel. fo. 25.

2 Naturalis obligatio quòd impediat repetitionẽ indebiti. in. l. si nõ solũ. §. liberi. nu. 7. & 10. ff. de cond. ind. fo. 53.

5 Naturaliter quod fieri non potest, non potest fieri ciuiliter. in. l. possideri. §. ex contrario. nu. 2. ff. de acquir. pos. fo. 84.

7 Naturaliter tenetur, qui de iure gentium tenetur. in. l. cũ quis ius ignorans. nu. 9. C. de iu. & facti igno. fo. 37.

7 Natus in territorio, an dicatur ciuis originarius. remissiuè. in. l. placet. nu. 48. C. de sac. san. eccle. fo. 51.

6 Natus ex damnato coitu nõ capit legatum à patre: ab alijs sic. in. l. variæ. ff. de iure fisci. nu. 3. fo. 228.

Natus alibi, & alibi morans: an possit in ecclesiã ordinari. in. §. si seruus. nu. 2. in authen. de sanctis. episco. fo. 61.

7 Natum esse quem in seruitute vel libertate, probat q asserit. in. l. matrẽ. nu. 1. C. de probatio. fo. 145.

7 Nat⁹ in villa vel vico sortitur originem ex illa ciuitate, cui villa vel vicus subest. in. l. si quis. nu. 1. C. de naturalibus liberis. fo. 188.

6 Natus in castro in Tuscia subdito ciuitati Perusij, licet sit ciuis perusinus, an erit tuscus, an perusinus. vbi q quantũ ad munera ciuitatis erit Perusinus, quantũ ad munera prouincialia, erit tuscus. in. l. municipẽ. ff. ad municip. & de incol. nu. 5. fo. 238.

Natus in aliqua parochia vel porta ciuitatis, qñ distinguitur per portas, dicitur de illa porta ratione originis. nu. 6.

Quis dicitur illius capellę villę, vbi munera subit: vel vbi habitat, vel vbi cõuersatur. ibi.

Natus ex matre comitatensi, an sit comitatensis. remissiuè. n. 19.

Idem est dicere perusinus, & ciuis perusinus, municeps perusinus, si assumatur vt nomen appellatiuum, secus si vt propriũ. ibi.

Idem est dicere de Purusio, & Perusinum. ibid.

Aliquem esse perusio, vel ciuem perusinum, non importat necessariò ipsum habitare in perusio. ibi.

Natus non dominus, si proponat excusationem, ne deserat res ob necessitam publicam. nauis non publica in. l. iubemus. nu. 1. C. de nauibus non excu. lib. xj. fo. 34.

8 Natus licet ĩperfectè efficitur christianus, si aliquod mẽbrũ baptizetur. in. l. quod certarũ. nu. 1. C. de posthu. hære insti. vel exrere. fo. 29.

1 Natus primò quis præsumatur, an masculus, an fœmina in natis vno partu si ignoratur quis fuerit vltimus. in. l. arethusa. numero secundo. ff. de statu hominum. fo. 24.

Natus in aliqua ciuitate, quando sequatur illam originem, vt propriam in. l. filios. numero quarto. C. de municip. & originarijs. lib. decim. fo. 25.

Natus ante quàm pater sit rex, non dicitur filius regis. in. l. si senator. n. 2. C. de dignita. lib. 12. fo. 56.

3 Natus dicitur qui perfectè viuit, vel viuus est extractus extra ventrem. in. l. quod dicitur. num. 1. ff. de lib. & post. fo. 105.

3 Natus per duos dies post decem menses quòd sit legitimus. in. l. gallus: nu. 21. ff. de lib. & post. fo. 108.

Nauicula portantes res publicas, non possunt in loco detineri, tam ratione delicti, quàm debiti. in. l. nulla. num. 2. C. de nauicula. lib. 11. fo. 33.

Nauis, quæ vi tempestatis, vel timore incursionis hostiũ, venit in portum, non tenetur ad gabellam. in. l. si quando. nu. 1. C. de naufragijs. li. 11. fo. 34.

4 Nauis si legatur simpliciter, proprio nomine, non adiecto quid debeatur. in. l. quod rerum. §. & si nauem. nu. 2. ff. de leg. j. fo. 9.

4 Nauis legata nomine proprio, si destruitur, quando debeatur & quando non. ibi. nu. 2.

3 Necessaria ad exhæredationem remissiuè. in. l. & si peperit. §. filius. nu. 8. ff. de liberis & posthumis. folio. 103.

Necessaria ad hoc, vt quis possit ædificare ecclesiam. in aut hen. vt nullus fabri. nu. 2. fo. 30.

3 Necessaria causa quæ dicatur, quando non conficitur inuentariũ. in. l. tutor, qui reper. nu. 17. ff. de admi. & peri. tuto. fo. 60.

3 Necessariæ impensæ sunt, quas maritus habet necesse facere & quę dicãtur. in. l. impensarum. §. necessariæ. num. 1. ff. de impensis in reb. dot. fact. fo. 34.

4 Necessarius in puncto quo moritur efficitur hæres. in. l. quæsitum. §. præsente. nu. 1. ff. de leg. j. fo. 24.

8 Necessitas non habet legem. in. l. j. nu. 5. C. de operis lib. fo. 6.

7 Necessitate vigẽte quod fit, fit eatenus, quatenus necessitas iminet. in authen. sed & si quis. nu. 4. C. de testi. fo. 153.

2 Necessitatis tempore omnia sunt communia. in. l. j. nu. 4. ff. ad legem Rhodiam de iactu. fo. 93.

8 Negans rem fuisse in hæreditate, perdit. in. l. scimus. §. licentia danda. nu. 4. C. de iur. delib. fo. 34.

7 Negans se fecisse homicidium, & conuictus posteà si dicit se fecisse ad sui defensionem auditur, quantum ad pœnam principalis delicti, nõ quantum ad pœnam negationis. in. l. contra qui propriam. nu. 7. C. de non nume. pecu. fo. 164.

1 Negans se possidere in peti. hæred. si posteà conuincitur, punit̃ in translatione possessionis. in. l. in rem. nu. 5. ff. de rei vend. fo. 179.

7 Negans scripturam propriam, si posteà conuincitur, conuenitur ad duplum. in authen. contra qui propriam. nu. 1. C. de non numerata pecu. fo. 164.

1 Negans maleficium punitur in duplum, non qui negat qualitatem eius. in. l. inde neratius. §. notandum. numero. 1. ff. ad legem aquiliam. fo. 192.

6 Negans habens præsumptionem pro se, non tenetur probare negatũ. in. l. in illa stipulatione si calendis. ff. de ver. oblig. nu. 10. fo. 11.

4 Negatio postposita signo vniuersali, q faciat equipollere suo contrario, sed orationi particulari non. in. l. si is qui ducenta. §. vtrum. nume. 8. ff. de rebus dub. fo. 107.

6 Negatio postposita æquipollet suo contrario. in. l. in bello. §. j. ff. de capt. & postlimi. reuer. nu. 1. fo. 235.

1 Negatio facit rem dubiam ad commodum negantis. in. l. non solum. §. qui alieno. nu. 3. ff. de procu. fo. 108.

8 Negatio preposita signo vniuersali, facit equipollere contradictorio suo. in. l. j. nu. 1. & 2. C. quo. & quando iudex. fo. 62.

6 Negationes duę faciunt affirmationem, sed tres negant. in. l. duobus. ff. de ver. & rer. signi. nu. 1. fo. 259.

6 Negationes duę faciunt affirmatiuam, tres magis negant. in. l. corpora. ff. de cadaueribus puni. nu. 1. fo. 271.

4 Negationes duę faciunt vnam affirmationem. in. l. fœminę. nu. 1. ff. de senatoribus. fo. 32.

2 Negationes duæ quando referuntur ad diuersa qnõ faciant affirmationem. in. l. manifestè. nu. 1. ff. de iureiuran. fo. 37.

8 Negationes duę quando faciant vnam affirmationem. in. l. j. nu. 7. C. de seruis fugiti. fo. 2.

3 Negatiua coarctata loco & tempore cadit in veram sciẽtiam, & sic est probabilis. in. l. pantonius. §. rei. nu. 2. ff. de acqui. here. fo. 182.

3 Negatiua præposita signo vniuersali facit ęquipollere suo contradictorio. in. l. obligari. nu. 1. ff. de autho. tuto. fo. 70.

2 Negatiua prępostita signo vniuersali, quòd faciat equipollere suo cõtradictorio. in. l. si necessarias. §. si annua. numero. 3. ff. de pigno. actio. fo. 84.

3 Negatiua postposita signo vniuersali, facit ęquipollere suo cõtrario. in. l. testamentum. numero. 6. ff. de testamen. & qui testa. face. pos. folio. 96.

1 Negatiua vbi est causa intentionis alicuius, qui dicit, debet probare. in l. ergo. nu. 2. ff. quibus ex caus. maio. fo. 143.

6 Negatiua quando est fundamentum intentionis alicuius, neganti incumbit onus probandi. in. l. in illa stipulatione si calend. ff. de verb. ob. nu. 5. fo. 11.

Negatiua quando est fundamentum intentionis alicuius, qui negat, probata. in. l. si s consortium. numero. 1. C. de fabricensibus. libro. 11. folio. 37.

Negatiua coarctata loco & tempore, potest directè probari sicut affirmatiua. in. l. nautici. numero. 1. C. de ca no. frumen. vrbis Ro. libro. 11. folio. 39.

Index singularium materiarum

Negatiua, quòd posit probari per obliquũ.in.l.quod in libellũ.nũ.2.C.de fide instru.& iure hastæ fiscalis.lib.10.fo.7.

4 Negatiua probatur per visum, puta talis res nõ habet vitiũ, qa vidi.in l.si qñ.nu.3.ff.de auro & argen.leg.fo.95.

4 Negatiua probatur per suspectionem scripturę.in.l.titiæ textores.nu.2.ff de lega.1.fo.12.

7 Negatiuã quis debet probare?remisiuè.in.l.emphyteutica.nu.10.C.di iure emphy.fo.178.

7 Negatiua probaẽ per scripturã, in.l.cũ quis.n.1.C.de rebus credi.& deiu reiuran.fo.154.

Negatiua, an probetur?in.§.licet nobis.nu.15.in auẽ.de hære.& fal.f.4.

Negatiua coractata, directè probatur.ibid.nu.16.

6 Negatiua non coarctata loco & tẽpore qualiter probetur: in.l.in illa stipulatione si calendis.ff.de ver.oblig.nu.11.fo.11.

Nuntio referenti se nõ inuenisse aliquẽ, creditur.ibid.

5 Negatiua verba dicuntur, quæ includũt negatiuã, vel etiã sunt priuatiua.in.l.pater pro filia.ff.excep.rei iudi.nu.4.fo.177

7 Negatiua quæ dicatur.in.l.actor qui asseue.nu.2.C.de proba.fo.148.

Et practica probandi negatiuã.ibi.nu.3.

Et quando negatiua probari posit.ibi.nu.4.

Negatiua, qñ põt probare an directè, an verò indirectè probatur.ibi.numero.5.

Et qñ negatiua est probabilis, quis debet eam probare.ibid.nu.6.

7 Negatoria tollitur spacio triginta annorũ.in.l.si aquam.nu.7.C.de seruitu.& aqua.fo.129.

Et agens negatoria & potest petere, quòd aduersarius prohibeatur vti seruitute, & quòd condẽnetur ad interesse.ibi.nu.10.

1 Negatoria, & confessoria dantur posidenti.in.l.vti frui.§.vtrum.nu.1.ff.quibus modis vsusfru.amitta.fo.181.

Negligens quis fuerit in curando infirmũ, qualiter probeẽ? in.l.si vnũ sticho stipula.ff.de ver.obli.n.5.f.36.

1 Negligens hodie qñ præsumaẽ retro fuisse negligẽs.in.l.ab hostibus.§.sed quod simpliciter.nu.8.ff.quib.ex caus.maio.fo.141.

5 Negligentia quanta requiratur vt perdatur ciuilis possesio.in.l.si de eo §.si forte.nu.4.ff.de acqui.pos.fo.96.

3 Negligentia creditoris in nõ recipiẽdo fructus, qñ noceat debitori?in.l.si mora.nu.3.ff.sol.ma.fo.10.

3 Negligẽtia tutoris quomodo probetur.in.l.tutor qui reper.§.si post depositionem.nu.3.ff.de admini.& peri.tuto.fo.61.

3 Negligentia alicuius q pecuniã nõ mutuauit quomodo probetur.in.l.tutor.§.nõ est.nu.3.ff.de admini.& peri.tuto.fo.61.

1 Negotia separata quæ dicantur & quæ connexa?in.l.eũ actũ.nu.4.ff.de neg.gest.fo.119.

2 Negotiatiatio quæstuaria, nõ dicitur in agris proprijs.in.l.cuicunq;.nu.1.ff.de instito.actio.fo.93.

7 Negotiatores quã militiã exercere possunt.in.l.periniquũ.nu.3.C.de iu.om.iudi.fo.117.

Negotiatores non dicuntur artifices, in rub.de nauicularijs seu naucleris.nu.4.l.lib.11.

1 Negotio gesto re ipsa, scilicet qñ est impensum in rẽ vel occasione rei, quis obligatur, in.l.si pupilli.§.item quæritur.numero.6.ff.de neg.gest.folio.115.

2 Negotiorũ gestorũ actio vt cõpetat oportet quòd negotium altero ex quatuor modis pertineat.in.l.eius qui.numero.13.ff.de reb cre.fo.22.

1 Negotiorum gestorum sunt septem genera.in.l.si pupilli.§.itẽ quæritur.nu.4.ff.de neg.gest.fo.115.

5 Negotiorum gestorum an posit facere protestationum prohibitoriã l.non solum.§.morte, numero.37.ff.de noui operis nuntiatione.folio.18.

6 Negotiorum gestor an & qñ constituat debitorẽ in mora.in.l.si seruũ Stichum stipulatus.§.nunc videamus.ff.de verb.obligatio.numero tertio.fo.37.

2 Negotiorum gestor pro qua culpa teneatur.in.l.quod nerua.nu.34.ff.depositi vel contra.fo.107.

3 Negotiorũ gestor repetit expensas minimas: secus tñ est in dote.in.l.omnino, nu.1.ff.de impens.in reb.dot.fac.fo.35.

7 Negotiũ dicitur gestũ alieno nomine altero ex quatuor modis.in.l.omnibus.nu.2.C.de testi.fo.151.

1 Negotium interpretatione egens, circa quã versatur varietas aut dubietas, si quando cõtingat: quid agendum?in.l.neq;.num.3.ff.de lega.& sena.fo.16.

1 Nogotium ad nos dicitur pertinere ipsa cura & solicitudine.in.l.si pupilli.nu.1.ff.de neg.gest.fo.114.

1 Negotium esse gestum contemplatione alicuius qualiter probetur.in.l.si pupilli.§.item quæritur.nu.5.ff.de neg.gest.fo.115.

1 Negotium vtiliter gestum qualiter intelligatur.in.l.sed vltro.§.is autẽ.nu.1.ff.de neg.gest.fo.118.

1 Negotium dicitur decisum, seu finitum, quod est finitum transactione sentẽtia, solutiõe iuramẽto, quietatiõe, præscriptione, vel similibus, in.l. omnes populi.nu.41.ff.de iustitia & iure.fo.12.

3 Nemo sine actione experitur.in.l.quoties.§.item si.nu.3.ff.de admini.& peri.tuto.fol.61.

6 Nemo ex iniquitate sua consequitur actionem.in.l.itaq; fullo.ff.de furtis.nu.1.fo.121.

1 Nemo sine actione experitur.in.l.si pupilli.§.videamus.nu.7.ff.de neg.gest.fo.116.

4 Nemo existimandus est dixisse quòd non etiam mente agitauerit.in l.labeo, nu.2 ff.de supellectile lega.fo.86.

Nemini licet loci seruatores mittere, aliâs pœna mittentibus imminet in.§.iubemus.nu.4.in authen.de collati.& alijs cap.fo.59.

Nepos succedit patruo in fundo paterno, sicut patruus succedit nepoti.in.§.filium.nume.3.in authen.quibus mo.natu.effi.sui.fo.39.

8 Nepos quòd succedat in locum patris, qualiter intelligendum sit.in l.si auus.nu.1.C.de lib.præte.vel exhære.fo.25.

4 Nepos an posit institui sub omni conditione.in.l.j.§.sciendum.n.2.ff.de suis & legiti.hæredi.fo.187.

6 Nepos potest accusare de morte patris, & testamanto aui.in.l.certis.§.j.ff.de accusat.& inscrip.nu.3.fo.156.

8 Nepos ex filio emancipato necessariò institui non debet.in.l.meminimus.nu.2.C.de legiti.hære.fo.55.

3 Nepos emancipatus qui tempore mortis non tenuit primum locum, an patre excluso morte, vel repudiatione habeat querelam ex persona sua.in.l.si quis posthumos.§.si filium.nu.1.ff.de liberis & post.folio.104.

3 Nepos ex filio spurio q posit institui per auũ, & quomodo ad hoc vt testamentum valeat.in.l.Gallus.§.quid si is.nu.1.ff.de liber.& posthumis.fo.111.

4 Nepos venit appellatione filiorum, qnando testator nepotem tractabat vt filium.in.l.alimenta.nu.4.ff.de ali.& ciba.leg.fo.92.

4 Nepos ex filio emãcipato q non teneat locum patris.in.l.j.§.si filius.nu.1.ff.de suis & legiti.hæredi.fo.186.

3 Nepos filij exhæredati quando dicatur suus auo.in.l.qui in aliena.§.interdum.nu.1.ff.de acqui.hære.fo.168.

4 Nepos ex delicto patris, non potest ab auo exhæredari.in.l.ludo & §.si emancipatus, j.numero.2.ff.de bonorum possesio.contra tabul.fo.166.

3 Nepos conceptus post mortem aui, nil attinet auo, & auo non potest succedere.in.l.si quis filio.numero.2.ff.de iniust.rupto testamen.fo.115.

3 Nemo per legitimationem potest effici suus post mortem filij.in.l.Gallus.§.nunc de lege.numero.5.ff.de liberis & posthumis.fo.113.

4 Nepos ex fratre mortuo q concurrat cum patruo, in successione de iure pretorio.in.l.non tantum.§.si duos.numero.1.ff.de bono.poss.contra.fo.166.

8 Nepos cogitur conferre dotem, vel donationẽ propter nup.datas pro patre, vel matre sua.in.l.illam merito.nu.4.C.de colla.fo.14.

Et an nepos teneatur conferre patruis dotem datam sibi?remisiuè.ibidem.nu.6.

Et an teneatur cõferre dotem sibi datam ab alio quàm ab eo, de cuius succesione agitur, quòd non.ibi.nu.7.

3 Nepote præterito ex filio emãcipato instituto potest substitui pupillariter licet non sit institutus in.l.Gallus.§.& quid si tantum.nu.16.ff.de lib.& posth.fo.110.

4 Nepotes propriè dicuntur illi: qui tempore mortis eius de cuius succesione quæritur, sunt nati.in.l.item prætor.nu.1.ff.de suis & legiti.hæredi.fo.187.

6 Nepotes in casibus in quibus veniunt appellatione filiorum, an sit ex propria significatione, vel ex interpretatione extensiua.in.l.liberorũ appellatio.ff.de verb.& rer.signifi.nu.9.fo.258.

Nepotum appellatione eo casu veniunt pronepotes, quo veniunt nepotes appellatione filiorum.nu.17.

Nepotes quando veniant filiorum appellatione, si in dispositione dicitur de filijs ex se natis.ibi.nu.18.

Nepos masculus si superest ex filia fœmina, vigore statuti prædicti excluditur à filia masculo, & sic patruo.nu.15.

3 Nepotes quando admittuntur in actu moriendi, an acquirant patri ipsorum.in.l.si filius, numero.4.ff.de conditionibus instituendi.folio.162.

8 Nepotes qualiter conferant inter se.in.l.si emancipati.numero.6.C.de colla.fo.13.

Nepotes qualiter conferant inter se.ibi.nu.5.

1 Nepotis appellatione venit pronepos.in.l.cui eorum.§.affinitates.nu.3.ff.de postulando.fo.98.

3 Nepotis appellatione non continetur pronepos.in.l.Gallus.§.idem credendum.numero.1.ff.de liber.& posthu.fo.109.

3 Nepotis appellatione continetur pronepos, & abnepos.in.l.Gallus.§.vt instituens.nu.2.ff.de lib.& posthu.fo.112.

Nobiles quòd succedant hominibus suis decedentibus sine successore. in. l. scire debet. nu. 13. C. de bonis vacã. & eorum incorpora lib. 10. fo. 9.

4 Nobiles quidam si ex forma statuti habent immunitionem à collectis & non habent beneficiũ in ciuitate, & si acceptant, priuãtur immunitate. aduocatus ex nobilibus acceptauit officiũ ad condẽnationes pro quo ex forma alterius statuti habet. xij. pro libra, quòd perdat immunitatem. in. l. beneficio. 1. ff. ad legem falcidiam. fo. 137.

3 Nobiles ad ignobilium obsequia coarctant, & ecõtra propter penuriã personarũ. in. l. herennius. numer. 2. ff. de excusa. tuto. folio sexagesimo nono.

3 Nobilis efficitur quis per scientiam. in. l. excusatur. §. amplius. nu. 2. ff. de excu. tuto. fo. 81.

Nobilis quòd quis non efficiatur ex ipsa origine, sed princeps ipse nobilitat. in. l. mulieres. nu. 1. C. de incolis, & vbi quis domici. libro. 10. folio. 25.

Nobilis pro eod. delicto, an grauius puniatur q̃ ignobilis? in auẽ. quib' mo. natu. effi. le. nu. 11. fo. 32.

Nobilis condemnatus de falso qui ex forma statuti perdit nobilitatem, remanet nobilis quantum ad maioritatem pœnarum. in. l. infames. nu. 1. C. de infamibus. lib. 10. fo. 28.

5 Nobilis, cui est concessum ius colligendi pedagiũ, an possit illud vendere sine consensu concedẽtis. non decidit. in. l. in. l. diẽ. nu. 5. ff. de aqua plu. arcen. fo. 49.

Nobilis dicitur, qui est prudens, & virtuosus. & remittit. in. l. omnia. numero quarto. C. de conditis in publi. horreis. libro decimo. folio decimo octauo.

6 Nobilis succedens in aliqua actione populari, non prohibetur illa vti p statutum, quod disponit quòd nullus nobilis possit recipere cessionem contra pupillarem. in. l. pœna legis. §. sed & si iure. ff. ad leg. Cor. de fal. nu. 1. fo. 182.

6 Nobilis qualiter puniatur plus, quàm ignobilis. in. l. pedius. §. j. ff. de incẽ. rui. naufr. nu. 2. fo. 136.

Nobiles habent dignitatẽ. in. l. si vt ꝓponitis. nũ. 4. C. de dignitatibus. lib. 12. fo. 53.

Mulieres habent nobilitatem & dignitatem, & qualiter. ibid. &. numero. 42.

Nobilitas, an sit idem quod dignitas. ibid. nu. 46.

Nobilitas transit in filios nisi propter eorum delictũ illã amittant. ibid. nu. 49. fo. 54.

Nobilitas transit ad bastardũ. ibid. nu. 50.

Nobilis, an dicatur, qui descendit à parentibus valẽtibus, puta patre, vel auo, licet ipse sit modicę cõditiõis? ibi. nu. 51.

Nobilitas, an contigat ex natiuitate. ibi. nu. 54.

Nobilitas quæ habet ex progenie, nõ durat vltra pronepotes. ibid. numero. 55.

Origo non est dignitas, nec dignitatem tribuit. ibid.

Nobilitas an detur, vbi virtus datur. ibid. nu. 56.

Nobilitates sunt tres scilicet theologalis, naturalis, & politica. ibidẽ numero. 57.

Nobilis apud Deum quis dicatur, & sit? ibid. nu. 58.

Nobilitas naturalis considerari potest duobus modis. ibidem. numero. 59.

Nobilitas naturalis vno modo considerata, est quidã habitus electiuus in medio cõsistens, circa ea quæ pertinent ad præesse, vel dominari. ibidem. nu. 60.

Nobilitas politica, quæ sit. ibid. nu. 61. & 62.

Nobilitas politica ẽ inuẽta ad similitudinẽ nobilitatis theologalis. ibid.

Nobilitas qñq; cadit in ignorantem. ibid. nu. 70.

Nobilitas est actus volũtarius, nec in intellectu cõsistit. ibid. numer. 61. folio. 55.

Nobilitas potest alicui conferri in puncto mortis. ibidem. numero. 29.

Nobilitas semper importat acceptilationem. ibid. nu. 88.

Nobiles delinquentes, de iure communi plus puniũtur in pœnis pecuniarijs, quàm plebeij. ibi. nu. 88.

Nobilitas habet aliqua grauamina annexa, quæ per se mala sunt. ibidem numero. 91.

Nobilem quempiam esse, qualiter ostendatur. ibidem. numero nonagesimoquarto.

Nobilitas infima dicitur illa, quæ cõfertur per statuta ciuitatũ disponentia, quòd aliqui sunt nobiles. ibid. nu. 95.

Nobilis verbaliter dicitur esse, qui nobilis reputatur. ibid. nu. 101.

Nobilitas quæ attribuitur ex genere, vsquead quos transeat. ibid. numero. 102.

Noctu quænam efficaciter expediri queant. in. l. more romano. numero secundo. ff. de ferijs. fo. 72.

3 Noli plus sapere, quàm sapere oportet. in. l. Gallus. §. si eius. nu. 1. ff. de libe. & posth. fo. 112.

4 Nolle vendere, & velle vendere & non iusto pretio, paria sunt. in. l. non dubium. §. sed si cui. nu. 1. ff. de leg. iij. fo. 53.

Nolle adire hæreditatem non est repudiare. in. l. quia poterat. nu. 4. ff. ad senatuscon. tre. fo. 145.

4 Nolle non dicitur quod non potest velle. in. l. pater seuerinã. nu. 1. ff. de condi. & demonst. fo. 130.

8 Nomen hæredis, an in testamen. exprimi debeat, & qualiter. in. l. hac consul. nu. 2. C. qui testa. fa. pos. vel nõ. fo. 15.

7 Nomen rei inter reos, quando dicatur receptum. in. l. ne quis. nu. 2. C. vt nemo priuatus. fo. 86.

8 Nomen rei, quando dicatur receptum inter reos. in. l. adulterij. nu. 1. C. ad legem. iul. de adul. fo. 123.

2 Nomen habens obligatum, quòd agit actione vtili competenti obliganti. in. l. si conuenerit. nu. 3. ff. de pigno. actio. fo. 86.

Et vbi agitur contra debitorem, q tutius est q fiat discussio. ibidem. numero. 4.

Nomen hæredis expressum per alium in testamento, testamentum non vitiat si testator expressis verbis id approbat: secus, si nutu. in. §. quia vero. nu. 1. in auẽ. vt sponsali. lar. fo. 54.

Nomen popularium prout differt à nobilibus, in quibus locis habeatur in iure. in. l. si vt proponitis. num. 100. C. de dignitatibus. libro. 12. fo. 55.

6 Nomẽ debitoris alternatiui, cuius electionem habebat creditor: si assignatur ex secundo decreto creditori creditoris, in eum transit facultas eligendi. in. l. si stipulatus. ff. de verb. obli. nu. 4. fo. 30.

1 Nomen Papę vel Imperatoris appositum in principio libri in vno instrumento, an videatur in sequentibus repetitum. in. l. si quis. §. si initium. nu. 25. ff de edendo. fo. 77.

6 Nomen alterius abradens & apponens suum: committit crimen falsi. in. l. Titio. ff. ad municip. & de inco. nu. 4. fo. 242.

6 Nomen rei dicitur receptum inter reos, quando propositis exceptionibus dilatorijs iudex pronuntiat super accusatione esse procedendũ, vel per lit. contes. si dicta pronuntiatio non pręcessit. in. l. is qui reus. ff. de pu. iudi. nu. 3. fo. 150.

3 Nomen hæres. intelligitur de filio, in his quæ ad hæredem extraneum non transeunt. n. l. pro hærede. §. si quid tamen. nu. 2. ff. de acqui. hære. fo. 172.

3 Nomen hæredis tantùm quis habere dicatur quis effectum & nomẽ. in. l. pro hærede. §. papinianus. numero secũdo. ff. de acquir. hæredi. folio. 172.

3 Nomen hæredis quando habet & non effectum quo ad omnia. ibid. nu. 3. fo. 173.

1 Nomen demonstratiuum ad oculum ponitur intellectiuẽ. in. l. omnẽ. §. illud autem. nu. 1. in prima const. fo. 4.

3 Nomen matris sicut patris sufficit adijcere ad declarationem seu demonstrationem alicuius. in. l. & si pepercerit. numero. 1. ff. de libe. & posth. fo. 103.

1 Nomen actionis in libello necessariò nõ debet exprimi. in. l. qua quis q. nu. 18. ff. de edendo. fo. 73.

1 Nomina verbalia designantia aliquã dignitatẽ, vel aliquod excercitiũ ad quod non sufficit solus actus exercentis, sed ab alio dependet, tũc illud exercitium illius nominis verbalis, non inducit illum effectum. in rub. prima const. nu. 9. fo. 2.

1 Nomina verbalia sonantia in delictum, quando ex solo actu verificentur. ibi. nu. 10. fo. eo.

4 Nomina appellatiua ẽ communi vsu mutantur, non ab vno nomine. in. l. si quis in fundi voc. nu. 1. ff. de lega. j. fo. 4.

4 Nomina significantia quantitatem sunt appellatiua. in. l. qui quartam. nu. 5. ff. de leg. j. fo. 8.

Nomina nuntij remissiuẽ. in. §. nullo. nu. 5. in authen. de iudicibus. folio. 37.

7 Nomina debitorum quando computentur inter mobilia, vel immobilia. remissiuẽ. in authen. hoc ius porrectum. nu. 22. C. de sanc. sanc. ec. folio. 25.

7 Nomina debitorum ecclesiæ, quòd prius vendi debeant, q̃ mobilia. in authen. hoc ius porrectum. nu. 20. C. de sac. san. ec. fo. 25.

8 Nomina debitorum veniunt in obligatione: tam generali, quàm speciali, & an non tacita obligatione. in. l. nomen quoq;. num. 3. C. quæ res pig. ob. pos. vel non. fo. 105.

7 Nomina hęc, de peculio, de in rem verso, quod iussu, & similia, non sunt nomina actionum, sed adiectiones. in. l. cũ filiusfa. nu. 3. C. quod cum eo: qui in alie. est pote. fo. 160.

2 Nomina & actiones sunt tertium genus rerum per se. in. l. quam tuberonis. §. in peculio. nu. 1. ff. de peculio. fo. 99.

7 Nomina debitorum non diuiduntur, sed assignantur. in. l. ea quæ. nu. 1. C. de iudi. fami. ercis. fo. 129.

7 Nomina debitorum, quando executionem patiantur etiam non lata sententia. in. l. si in causa. nu. 2. C. qñ. fis. vel priua. fo. 140.

4 Nomina poſſeſsiua, moeũ, tuũ, ſuum. tẽpus præſens ſignificant.in.l.ſi ita legatũ.nu.1.ff.de auro & argento legato.fo.92.

6 Nomina debitorũ ſunt in patrimonio.in.l.cum pupillus.ff.rem pupil vel adul.ſal.nu.1.fo.107.

2 Nomina propia & appellatiua quomodo inter ſe differãt?in.l.certum. nu.1.ff.de reb.cre.ſi certũ peta.fo.8.

5 Nomina debitorũ & res corporales in executione facienda, in quo differant? Et quid ſi in bonis debitoris non eſt aliud, niſi nomina debitorũ, qualiter fiet executio?in.l.à diuo pio.§.pe.ff.de re.iud.n.1.&.2.fo.124.

Nomina ſingulorum conſtituentium ſindicum an debeant ſingulariter nominari in conſtitutione?in.l.ſi quæ hære.nu.5.C.de vend.rebus ciui. lib.xj.fo.41.

6 Nomina decurionum ſunt ſcribenda in albo.in.l.decuriones.ff.de decur.nu.1.fo.244.

Nomina illorum qui ſunt de collegio in ſyndicatu, ad vendendum poni debent:in alijs verò actionibus non:niſi quando collegium ſit paruũ. numero.5.

3 Nomina imponũtur pro arbitrio.ideò eis non eſt inſiſtendum.in Rub. quia .nu.2.ff.ſol.mat.fo.2.

3 Nomina collectiua & diſtributiua.in.l.hoc articulo.nu.6.ff.de hære.inſti.fo.126.

4 Nomina verbalia non verificantur in vnico actu.in.l.legatis.nu.4.ff.de leg.3.fo.61.

6 Nomina ꝓpria ad placitũ imponũtur.in.l.imperatores.§. vlt.ff.ad municip.& de inco.nu.2.fo.243.

6 Nomina verbalia ſignificatiua alicuius officij, quod quis ſua authoritate aſſumit, non verificant̃ in vno actu mariti.§.j.ff.ad leg.in.l.Iul.de.f.175.

Nomina verbalia ſignificantia delictum verificantur in vno actu. ibid.

4 Nomina debitorũ veniunt in legato omniũ bonorũ.in.l.vxori meæ.n. 2.ff.de vſufru.lega.fo.74.

3 Nomina debitorum, an dicãtur mobilia vel immobilia ad hoc vt in eorũ alienationem reqratur decretũ:in.l.poteſt.n.1.ff.de autho.tuto.f.71.

4 Nomina poſſeſsiua meũ, tuum, & ſuum, poſita neutraliter ſine ſubſtãtiuo cõprehẽdũt iura & actiones.in.l.quintus.§.argento.n.4.ff.de auro & argento legato .fo.95.

Et nomina iſta poſſeſsiua qñ habẽt ſubſtantiuũ generis generaliſsimi, cõprehendũt iura & actiões.in.l.quintus.§.argento.n.5.ff.de auro & argento legato.fo.95.

Nomina poſſeſsiua ſi habent ſubſtãtiuum alterius generis ſubaterni, tunc regulariter ſignificant dominium, ibi.nu.6.

Nomina poſſeſsiua ratione perſonæ loquentis, no importãt dominiũ. ibi.nu.8.

Item nec ratione rei de qua quis loquitur.ibi.nu.9,

Nomina poſſeſsiua, ſi habent ſubſtantiuũ ſpeciale, & adijciũtur verbo præſentis tẽporis, faciunt demonſtrationem. ſi futuri, conditionem.ibi. numero.10.

3 Nomina verbalia poſſunt intelligi actiuè & paſsiuè & vtroq; modo ꝓpriè.in.l.filiuſfa.nu.1.ff.de teſt.& qui teſt.fa.poſ.fo.98.

1 Nomina conſtituentium an inſerantur in mandato?remiſsiuè.in.l.illud §.actor.nu.3.ff.quod cuiuſq; vni.no.in.fo.118.

4 Nomina numeralia duo, & tria, & ſimilia.quòd ſunt collectiua.in.l.ſi ex toto.§.ſi ita legatum.nu.1.de leg.1.fo.5.

4 Nomina quando ſuſpendunt diſpoſitionem in aliquem futurum euẽtum, tunc faciunt conditionem.in.l.legatis quæ relinquũtur.nu .26.ff. de cõdi.& demõſt.fo.116.

6 Nomina debitorum an veniant appellatione mobilium & immobilium, in.l.mouentium.ff.de.verb.& re.ſigni.nu.1.fo.256.

6 Nomina propria & appellatiua quantum ad modum ſigni ficandi, & qñ ſeruus ſtipulatur per nomina appellatiua vel propriam quo diſtent? in.l.ſi communis ſer.ita.ff.de ſtipul.ſeruo.nu.2.fo.6.

Nominãs aliquem indebitè, tenetur ad ſumptus.in.l.obligare.nu 12.C. de decurio.& eorum filijs.lib.10.fo.19.

6 Nominare dominũ in iudicio quòd poſsit poſsidens rem mobilẽ.in.l.ſi quis alterius .nu.8.&.11.C. vbi in rem act .fo.118.

Nominatio an poſsit fieri in iuribus incorporalibus.ibi.nume.9.fo.119.

Et an nominatio habeat locum in iudicio poſſeſſorio.ibi.nu.10.

Nominatio debet fieri ante litem conteſtatam.ibi.nu.14.

Nominans dominũ in iudicio, an debeat ꝓbare ſe poſsidere nomine alieno.ibi.nu.15.

Nominari ad officia is debet, & eligi, qui poteſt, & meret̃.in.l.ab ſubeũda.nu.1.C.de decurionib.& eorũ filijs.lib.10.fo.21.

6 Nominati per relatiuum qs vel qui, nõ videntur nominati nominibus proprijs in.l.ſiue à certis.ff.de duo.reis conſti.nu.2.fo.65.

5 Nomanatim dicit̃ fieri quod fit verbis gñalibus, nõ tñ generaliſsimis. in.l.filiusfamilias.nu.19.ff.de donatio.fo.63.

4 Nominatĩ relinquere quid ſit in.l.turpia.§.ſi pars.nu.5.ff.de leg.1.f.17.

3 Nominatim & ſpecialiter dicitur teſtatorẽ prioris teſtamẽti pœnituiſſe cũ reuocat omne aliud teſtm̃ per eũ factũ.in.l.nominatim.nu.1.ff. de lib.& poſthu.fo.103.

3 Nominatim interrogari debet quis in tortura.in.l.prius.nu.1.ff.ad ſenatu ſcon.ſyllañ.fo.195.

6 Nominatim fieri dicitur etiam quod fit nomine appellatiuo.i.l.ſiue à certis.ff.de duo.reis conſti.nu.1.fo.65.

6 Nominatim fieri dicitur etiam nomine appellatiuo.in.l.ſi communis ſeruus ita.ff.de ſtipul.ſeruo.nu.1.fo.68.

Nominatio facta per patrẽ de filio, quòd proſit ad filij legitimationẽ, in.§.ad hoc.nu.1.in aut̃.vt li.ma.& auię.fo.52.

Noĩatio filiationis, facit præſumi matrimoniũ interceſsiſſe.ibidem. numero.2.

Præſumptio, ꝙ matrimoniũ interuenerit, eſt præſumptio iuris.ibid.

Nominator officialis qñ tenetur ex ſola nominatione.in.l.ſi ſucceſſoris.nu.2.C.de pericu.nominato.lib.11.fo.42.

Nominator officialium, quando teneatur.in.l.hi qui.n.1.C.de pericu. nominato.lib.11.folio.42.

Nominatori officialis incumbit onus probandi, ꝙ tempore depoſiti officij officialis erat ſoluendo, & poſt.in.l. hi qui.nu.3. C. de periculo nominato.lib.11.fo.42.

8 Nominatur ſi quis ad officium publicum authoritate, & vtilitate, nominatio valet & põt appellari.in.l.ſi ad ſcribatum.nu.1.C.de appella. & conſulta.fo.72.

Nominatus prius ad officium, debet ad illud admitti. non alius. in.l. præcepit.nu.6.C.de canoni.largitionalium. titulo. lib.10.fo.17.

3 Nomini non poſſumus credere id quod dicit.in.l.ex his apparet.nu. 1.ff.de excu.tuto.fo.87.

4 Non puto mihi expedire hæreditatem adire & ſimilia, prolata poſt tempus datum ad deliberandum, quòd inducant diſpoſitionem.in.l.ſed ſi alio.num.1.ff.ad ſenatuſcon.Treb.fo.146.

1 Non eſt incongruum ꝙ lex antiqua habuit reſpectum ad caſum iuris qui poſteà poſsit fieri.in.l.legitima.nu.1.ff.de pactis.fo.81.

4 Non refert quid ex ęquipollentibus fiat.in.l.fideicom.§.ſi cui.nu.1.ff. de leg.iij.fo.52.

1 Non refert à quo quid fiat.in.l.item veniunt.§ petitam.nu.2.ff.de peti.hære.fo.168.

3 Non factum vocatur factum.in.l.ſi mora.nu.2.ff.ſolu.ma.fo.10.

3 Non exiſtens in quaſi poſſeſsione filiationis nõ alitur.in.l.ſi neget.numero.2.ff.de lib.agno.fo.43.

1 Notarius debet ponere in inſtrumento nomẽ contrahẽtiũ nouum & vetus, item cognomina.in.l.omnem.§.nos vero.n.1.in prima conſt.fo.4.

Notarium quem non eſſe probare debet opponens.in.l.generali.nu. 4.C.de tabularijs ſcribi..lib.10.fo.31.

Notarius debet eſſe liber homo, tamen dicitur ſeruus publicus.ibidem nu.5.&.8.

Notarius rogans inſtrumentum, qui ſciebat ſe rogari non poſſe, tenetur parti ad intereſſe.ibi.nu.6.

Notarius, an ex ſuis ſtipulationibus, omnibus acquirat.ibi.nu.8.

Notarij quæ iura ſcire debeant.ibid.num.11.

Notarius quando poſsit conficere inſtrumenta per aliũ.ibi.nu.13.

1 Notarij poſſunt eſſe procuratores.in.l.filiusfami.§.veterani.nu.1.ff. de procu.fo.103.

8 Notarij dicto ſtatur ſuper ſcriptura, quòd fuerit per ipſum confecta, quando de hòc dubitatur.in.l.ſi quis decurio.nu.1.C.ad leg. cornel. de falſis.fo.126.

7 Notarij apponunt in inſtrumentis dedit, ceſsit, & conceſsit &c. vt competant actiones vtiles.in.l.data.nu.10.&.25.C.de actioni.& oblig. fo.137.& ſeq.

7 Notarij qñ reſtituũt libros officialibus communis:vt aſsignent ſucceſſoribus, debent chartas, vbi ſunt teſtes non publicati, ſigillare.in.l.ſolã. nu.12.C.de teſtibus.fo.150.

7 Notarij qui faciunt inſtrumenta illicita, ſunt ab officio remouẽdi.in.l. iubemus.§.ſane ſi hęc.nu.3.C.de ſac.ſan.ec.fo.23.

1 Notarius poteſt legare rationes & prothocolla & etiam viuus alij donare.in.l.quædam.§.nihil intereſt.nu.3.ff.de edendo.fo.70.

1 Notarius impeditus poteſt facere vt alius ſumat inſtrumentum de prothocollis ſuis.ibi.nu.4.

Notarius in confectione inſtrumenti, ſi onum ſit diem & conſulem, quando illud poſsit opponere.in.l.imperator.nu.3.ff.de ſtatu. homi. fol.28.

Notarius quando non poteſt errorem ſuum corrigere, tenetur parti lęſæ.ibi.nu.4.

1 Notarius creatus ab alio ꝗ̃ à principe non poteſt extra territorium cõficere inſtrumenta, tamen in territorio confecta vbiq; valent.in.l.proconſul.nu.2.ff.de offi.procon.& leg.fo.6.

1 Notarius qui aliâs fecit inſtrumentum falſum, an poſsit inſtrumenta conficere?remiſsiuè.in.l.ſi quis.§.cogentur.numero.3.ff.de edendo.folio.74.

1 Notarius non indiget probatione, nec alterius expreſsione.in.l.vtilitas. ff.de in inte.reſt.fo.123.

5 Notario succedēti alteri notario, videtur cōmissum à lege vel instrumēta notarij defuncti extrahat.in.l.si quis.§.cogētur.numer.3.ff.de eden do.fo.74.
3 Notarius qualiter scribere debeat aditionem factā per mutū? in.l.mutum.nu.2.ff.de acqui.hære.fo.167.
3 Notarius nō habet necesse scribere omnia verba, actus contrahentium, sed sufficit quòd scribat effectum iuris.ibid.nu.eo.
3 Notarius cōstituēdo procuratorē, si scribit instrumentū manu sua, & promittat sibi ipsi stipulanti nomine eorum &.c. quòd non posit.in.l.pupillus.§.item ipse tutor.nu.ff.de autho.tut.fo.70.
3 Notario nō interdicitur officium ob delictum cōmissum extra officiū tabellionatus.in.l.tutor.§.nunc videamus, num.1.ff.de suspect.tuto.fo lio.73.
1 Notarius recipiēs stipulationem pro alio, debet dicere, mihi notario stipulanti & recipienti pro Titio.in.l.nec ei.§.eorū.nu.1.ff.de adoptionibus.fo.26.
1 Notarius stipulando alteri obligationem acquirit: & etiā ex contractu de iure gentium.ibid.nu.2.&.4.
1 Notarius qui stipulatus est alteri si ille sibi non vult acquiri, nec ipse agere poterit.ibid.nu.5.
1 Notarius creatus ex forma statuti ciuitatis: extra territorium illius ciuitatis non conficit instrumenta.ibidem.7.
1 Notarius si in nota instrumenti apposuit diē & consulē, & posteà in instrumēto nō apposuit, videtur dies repetita.in.l.si quis.§.si initiū.nu.2. de edēdo.fo.75.
1 Notarius si ponit in principio contractus in nomine & nō plus, tamen cōtractus tenet, & dicitur facta inuocatio.in.l.si quis.§.si initium.nu.8. ff.de edendo.fo.76.
1 Notarius in principio libri si dixerit in vno cōtractu, die secūdo mensis Ianuarij, postea in sequenti contractu dixit die, & dimisit spaciū numeri & postea sequitur mensis februarij, quòd nō videtur repetit⁹ dies. ibidem.nu.24.fo.77.
Quid si non exprimatur mensis.ibid.
1 Notarius debet esse rogatus de contentis in instrumento. & an præsumatur rogatus? ibidem.nu.29.
1 Notarius asserens in principio libri se fuisse rogatum de instrumento, an intelligatur etiam rogatus, quoad sequentia instrumenta? ibidem.numero.30.
1 Notarius si in fine libri scripsit se fuisse rogatum, an hoc sit commune ad omnia instrumenta præcedentia, ibidem.nu.31.
1 Notarius qui pluribus instrumentis fit rogatus, & ea instrumenta in diuersis folijs prout scripserat, absq; tamen signo tabellionatus habebat ea omnia in capsa apposuit, & sigillauit cum appositione signi, dicens quòd se de omnibus fuisse rogatum, sed ꝙ impeditus non potuit extendere nec signū apponere. ꝙ nihilominus talia instrumēta sunt publica, & valent.ibid.nu.34.fo.78.
1 Notarius remotus ab officio potest vetera instrumenta ante remotionē pereū cōfecta publicare & perficere.in.l.barbarius.ij.nu.16.ff.de officio præto.fol.35.
1 Notarius pendente iudicio de falso, poterit instrumenta conficere licet honestius faciat, si se abstineat.ibidem.n.17.
1 Notarius cauillosus vel alisā rixosus vel potens, nō est idoneus fideiussor.in.l.fideiussor.nu.2.ff.qui satisda.cog.fo.62.
3 Notarius qū posit scribere cōmisionem sibi factam à iudice.in.l. ex sententia.nu.4.ff.de test.tute.fo.52.
3 Notarius condemnatus de falso, quòd posit extrahere instrumenta, de quibus antea fuerat rogatus.in.l.ad testiū.§.cōditionem.nu.3. ff.qui test.fa.pos.fo.101.
1 Notarius christianus conficiens instrumentum inter iudeos inuocat nomen Iesu christi. in rubri.prima constitutio.nu.2.fo.2.
3 Notarius qui habet conficere instrumentum secundum dictamen sapientis, sub quo die debeat ponere dictamen an cōfecti instrumenti, an dictaminis, in.l.illa institutio.nu.6.ff.de hære.insti.fo.127.
3 Notarius tenetur publicare testamentum viuo testatore ad instantiam ipsius testatoris.in.l.tabularū.nu.4.ff.quēadmo.test.ape.fo.188.
Notarius scribens cōtractum illicitum, qua pœna puniatur.in.l.omne nu.4.C.de petitio.bono.subla.lib.10.fo.12.
3 Notarius si dicit, rogatus scripsi.intelligitur scilicet à partibus.in.l.qui testatur.nu.2.ff.de hære.insti.fo.121.
5 Notarius conficiens instrumentum inter iudeū & christianū: vel inter iudæos, inuocādo nomen Iesu christi, instrumentum valet.in rubrica. nu.4.ff.de noui operis.nūtia.fo.2.
Notarius quando inuitus potest rogari de instrumentis.in.l.nullus.numero primo.Codice de tabularijs & scribis.libro decimo.folio trigesimo primo.
Notarius potest, cogi vt iterum faciat instrumentum, si primum quis amiserit.in.l.ne casu.numero primo.C.de discussoribus.libro decimo.folio.18.
Notarius non dat dilationes, nec testes recipit, etiam à iudice delegāte. in.l.instar.nu.17.C.de iure fisci.lib.10.fo.4.
Notarius non matriculatus, si conficit instrumenta, quòd teneant, non obstante statuto, quòd non descriptus in matricula, non cōficiat instrumentum.in.l.vniuersos.nume.3.C.de decurio.& eorum filijs.libro.10.folio.19.
Notarius expedienda per iudicem, quæ posit expedire.in.l.instar.nu me.14.C.de iure fisci.lib.10.fo.3.
Notarius expedit ea quæ sunt voluntariæ iurisdictiōis, si sibi committuntur.ibidem.
Notarijs actorum potest dari certa forma in exactionibus fiendis pro editione actorum.in.l.in sacris.la.ij.nu.1.C.de proximis sacro.scrini.li. 12.fo.58.
1 Notarius pro imbreuiatura instrumenti & extensione licitè accipit pecuniam.in.l.argentarius.nu.2.ff.de edendo.fo.79.
1 Notarius petit officio iudicis vt sibi salarium constituatur.ibi.nu.eo.
1 Notarius si in prothocollo dicit: talis vendidit tali pro tale pretio, præsentibus testibus.& alius notarius extrahens illam imbreuiaturā, an potest illam complere & extendere iuxta consueta.ibi.nu.3.
Notarius actorum: si fiat notarius priorum ciuitatis, non propterea desinit esse notarius actorū.in.l.exceptores.nu.1.C.de numera.& actu. libr.12.fo.66.
Notarius falsum scribens, igne punitur.in.l.his nostrę.nu.1.C.de immunitate nemini cōcedenda.lib.10.fo.17.
Notariatus officium, non est dignitas.in.l.boethos.nu.1.C. de tabularijs & scribis.lib.10.fo.31.
5 Notarius creatus ab aliquo quam à principe, non potest extra territorium creantis conficere instrumentum.in.l.apud proconsulem.nu. 1.ff.de manumis.vindicta.fo.76.
4 Notario attestanti de aliqua cancellatione: vel suprascriptione creditur.in.l.tabulas.§.si rosæ.nu.3.ff.de bo.pos.secundùm tab.fo.180.
5 Notarius conficiens instrumenta an debeat ponere clausulas consuetas in.l.si prius.§.placuit.nu.1.ff.de aqua plu.arcen.fo.50.
2 Notarius publicus dari debet à rectore petenti.in.l.cum domini. nu. 2.ff.de locato & conducto.fo.133.
Notarius semel cōdemnatus de falso instrumento, non potest de cætero officium notariatus exercere.in.l.si aliquid.nu.1.C.de susceptori. præpo.& arca.lib.10.fo.32.
Notarius coudemnatus de falso ex alia causa, quàm falsitatis commissę in notariatu, an posit instrumenta conficere.remisiuè.ibi.nu.2.
6 Notarius quando posit corrigere errorem suum.in.l.si librarius.ff. de reg.iur.nu.1.fo.262.
Notarius qui errauit in appositione diei, quia vnam pro alia apposuit, talem errorem non corrigit, nisi de errore constet.nu.5.
Notarius quando est erratum in eo, quod pertinet ad partem, potest illud incontinenti corrigere, aliàs non, nisi docto de errore.nu.8.
Notarius quando est persona suspecta, non retinet penes se originale.nu.11.
Argumentum à solitis est validum.ibi.
Notarius qui emit officium scribendi ad certum banchum post certū tempus, sicut sentit commoda: ita & incommoda.in.l.qui sub prætextu.5.sed ne tantum.nume.1.C.de collegia.& chartopatris.li.11.fo.38.
Notarij qui seruiunt ad officium cum persona, non tenentur sustinere onera communis.in.l.præ cepit.nu.3.C.de canone largitiona.titu.lib. 10.fo.17.
Notarij deputati ad causas ciuiles, non possunt scribere acta criminalia.in.l.duos.nu.2.C.de suscepto.præpo.& arca.lib.10.fo.32.
6 Notarius qui in actis dixit, talis cōfessus est sponte, licet cōfessus sit in tortura, non est falsarius.in.l.in criminibus.§.vlti.ff.de quæstio.numero.7.fo.195.
Confessio facta in tormentis si est perseuarata: dicitur sponte facta. ibidem.
6 Notarius si dicit, rogatus scripsi: vel publicaui, præsumitur rogatus.in l.sciendum.ff.de verbo.ob.nu.11.fo.15.
6 Notarius qui confecit instrumentum falsum, quod propter aliud vitium erat nullum, an posit de falso puniri.in.l.si quis legatum.ff.ad le. cor.de fals.num.2.fo.182.
6 Notorium quòd quis non sit soluendo, probatur per librum æstimi. in.l.decem stipulatus.ff.de ver.oblig.nu.3.fo.45.
6 Notarius licet non dicat interfui: tamen quando publicauit, præsumitur scientia.in.l.sciendum.de verborum obligationib.numero.16.folio.15.
6 Notarius latinus qualiter conficit instrumentum inter Theutonicos. in.l.stipulatio non potest.§.eadem.ff.de verborum obligationi nume ro.3.fo.3.
6 Notarius si dicat: præsentibus testibus, & testes dicant ꝙ nihil intellexerunt, an valeat instrumentum.in.l.coram Titio.ff.de ver.& rer. signi.nu.1.fo.257.
5 Notarius tenetur parti, quando ex eo, quod omisit in instrumento, quis est damnificatus.ibi.nu.7.

5 Notarius, quando reddit instrumentum ei, ad cuius petitionem confecit: an aduerſarius citari debeat? ibid. nu. 8.

1 Notarius tenetur edere creditoribus tranſactionem factum ſuper teſtamento, inter legitiauum & hæredem ſcriptum. in. l. controuerſia. n. 13. ff. de tranſact. fo. 97.

6 Notarius qui occupatus commiſit alij ad ſcribendum inſtrumentum in ſubſcriptione, & dicit, quæ ſuprà ſcripta ſunt inter talẽ & talẽ &c. poteſt. in. l. diuus. §. item ſenatus. ff. ad leg. Cor. de fal. nu. 3. fo. 183.

6 Notarius quando in fine inſtrumenti facit vnam ſubſcriptionem dicendo, quod ſuprà raſum & cancellatum eſt &c. debet facere ſubſcriptionem ſpecialem. in. l. diuus. §. item ſenatus. ff. ad leg. Cor. de fal. nu. 4. fo. 183.

6 Notarius qui plura inſtrumenta fecit, & ſolutionem recepit, an ex hoc probetur notarius? in. l. herennius. ff. de decurato. & de inco. numero. 1. folio. 244.

6 Notarius ſi ſcribit inſtrumentum quod pertinet ad ipſum & ad aliũ, id eſt ad commodum ſuum & alterius, an ſit illi ſtandum? Et quid ſi notarius ſcribat ſe & alium obligatos inſolidum, an illi inſtrumento credatur? in. l. filius. §. j. ff. ad leg. Cornel. de fal. nu. 1. & 2. fo. 183.

6 Notarius quando ſtipulatur nomine alieno, debet dicere: promittis mihi notario tanquam publicæ perſonæ ſtipulanti, nomine & vice omniũ. in. l. ſi pupillus. ff. rem pupil. vel adoleſ. ſal. nu. 4. fo. 106.

Notarius præſumitur ſtipulari tanquã publica perſona, nomine omnium quorum intereſt. ibidem.

6 Notarius rogatus cõfecit inſtrumẽtũ, pro eo, cui poſteà ſucceſſit ipſe, ille poteſt vti & illud cõficere. in. l. de eo. §. j. ff. ad leg. corneli. de flu. numero. 1. f. 182.

6 Notarius poteſt conficere inſtrumentum, in quo ipſe alteri obligetur. in. l. impuberẽ. §. qui autẽ. ff. ad leg. cornel de fal. nu. 2. fo. 184.

6 Notarius ſi delinquit in officio notariatus faciendo inſtrumẽtũ falſum vel aliter, eius inſtrumẽtis non creditur. in. l. eadẽ. §. j. ff. ad leg. repetun. nu. 1. fo. 187.

6 Notarius dãnatus ex aliqua lege ex qua efficit infamis, ſi cõficit inſtrumenta, an valeant? in. l. eadẽ. §. ff. ad leg. iul. repetũd. nu. 2. & 4. vbi ponit deciſio. fo. 187.

6 Notarius poteſt ſcribere inſtrumentũ in tabulis de cera, vel de ligno, & facit fidem. in. l. qui tabulas. ff. de furtis. nu. 1. fo. 122.

6 Notarius excuſatur à confectione inſtrumentorum, propter multitudinem cõtractuũ. in. l. eos. §. j. nu. 3. ff. nau. caup. ſtabu. fo. 132.

6 Natarius poteſt ſcribere & publicare teſtamentũ ſuũ propriũ. in. l. ſeruus communis. ff. de ſtipula. ſeruor. nu. 3. fo. 66.

6 Notarius cõſtituens aliquem procuratorem, põt ipſemet inſtrumentũ conficere, & probabit, non tamen procurator releuabitur ab onere ſatiſdationis. in. l. ſeruus cõmunis. ff. de ſtipula. ſeruorum. nu. 1. fo. 66.

Et quam probationem faciat tale inſtrumentum? ibidem.

Notarius conficiẽs inſtrumẽta ſuper alienatiõe rerũ eccleſię, perpetuo exilio datur. in authen. de non alie. aut permu. nu. 3. fo. 12.

Notarius delinquens in officio, an prohibeatur illud perpetuò exercere? remiſſiuè ad gl. ibid.

Notarius, ſi negetur, qui conficit inſtrumentũ, quòd de lõginquo producitur, quomodo probabit? remiſſiuè. in. §. alienationis. nu. 4. in auth. de non alie. aut illi. 1. fo. 12.

Notarius, poſt quàm dedit copiam inſtrumenti, parti non põt aliqui addere, vel minuere, ſine ſuperioris autoritate. in authen. de æqualitate do. nu. 15. fo. 47.

Notarius an poſſit inſtrumentum ſcribere, per alium? in. §. ſed & ſi. nu. 9. in authen. de inſtru. cau. & fide. fo. 34.

Notarius effectus infamis, quòd non poſſit teſtificari ſuper ſcripturã. ibidem. nu. 15. fo. 35

Idem ſi inſtrumentum negatur manu ſua confectum. ibid.

Notarius ſuſpectus partibus non debet dari ad accipiendum teſtes. in. §. & ꝙ ſæpe. nu. 8. in authen. de triẽte & ſemiſ. fo. 19.

Notarius qui rogatus ſcripſit prothocolum: ſed non recitatuit coram partibus, an valeat? in. §. illud nu. 3. in authen. de tabellio. fo. 24.

5 Notarius qui tenet regiſtrum quando creditores mittuntur in poſſeſſionẽ bonorũ, põt agihoc edere creditoribus, quantũ ad eorum intereſſe. in. l. cum plures. ff. de bo. au. iud. poſ. nu. 2. fo. 140.

Notarius, quòd debeat eſſe rogatus de inſtrumento, quod facit. in auth. de tabellioni. nu. 1. fo. 24.

Notarius non delegat inſtrumenti cõfectionem. ibid. nu. 2.

Notarius, an neceſſariò rogari debeat ab vtraq; parte. ibid. nu. 3.

Notarius, an præſumatur rogatus, ibid. nu. 4.

Notarius cogiturad exhibitionem prothocollum. ibidem. numero. 10.

Notarij præſentia, an an præſumatur fuiſſe in confectione inſtrumenti, ſi in ſubſcriptione dicit ſolum ſe ſubſcipſiſſe: & publicaſſe? ibidem. nu. 7.

5 Notarius quando poſſit petere, quòd ſibi promittatur addere, vel detrahere inſtrumento, vel vt teſtes examinentur qualiter factum fuerit. l. de tabul. ff. de tabul. exhibend. nu. 6. fo. 148.

5 Notarius factus monachus, poteſt perficere inſtrumenta, de quibus ante monachatum fuerat rogatus. l. cum habet. §. ſi penes. ff. de tabulis exhibendis. nu. 3. fo. 147.

Notarius chriſtianus conficiens inſtrumentum, inter iudæos inuocat nomen chriſti. in rub. C. de nouo Codice faciendo. fo. 2.

7 Notarius & argentarius ſi eis mandatur, quod conficiant inſtrumenta, vel rationes, quòd magis neceſſitate officij id faciant, quàm virtute mandati. in. l. ipſe diſpici. nu. 8. C. de edendo. fo. 43.

2 Notarius ſi in inſtrumento dicat, quòd Titius cõfeſſus fuit ſe habuiſſe & recepiſſe centum, quæ habuit & recepit in pręſentia notarij & teſtium: ſi teſtes deponant pecuniam ibi fuiſſe, ſed quòd non viderunt, quòd debitor illam recepit, per hoc inſtrumentum non reprobatur falſum. in. l. ſingularia. nu. 23. ff. de rebus credi. fo. 15.

2 Notarius quòd poſſit ſcribere teſtamentum proprium. in. l. fiſtulas. §. fundum. nu. 2. ff. de contrahen. emp. fo. 118.

7 Notarius præſumitur rogatus. in. l. ſi interrogatione. nu. 12. C. de vſuris. folio. 168.

3 Notarius qui ſumit inſtrumentum ex protocollo abbreuiatum, an debeat illud extẽdere. in. l. Gall⁹. §. idẽ credẽdũ. num. 4. de libe. & poſth. fo. 109.

3 Notarius errat qui dicit ſe rogatum, de appellatione vel ſententiam niſi primò totum ſit ſcriptum. ibi. nu. eo.

7 Notarius ſi in inſtrumento dicat, pro centum florenis ſibi datis: & ſolutis &c. ſi poſtea probatur, quòd illo tempore non interuenit numeratio, an inſtrumentum ſit falſum? remiſſiuè. in. l. ſi non ſinguli. nu. 4. C. ſi certum peta. fo. 134.

7 Notarius, quòd connumeretur in numero teſtium. in. l. ſed nouo iure nu. 2. C. ſi cert. pet. fo. 135.

Notarius actorum, an in libro actorum apponere debeat illas ſolennitates, quas apponere tenetur in inſtrumẽtis. in auc. vt prępo. no. impe. nu. 2. folio. 25.

Notarius, an poſſit apponere diem, conſulem, & locum, ſi in inſtrumento non reperitur. ibi. nu. 14.

Acta, an requirant teſtes. ibi. nu. 2.

7 Notarius non facit fidem niſi de eo, quod rogatur à partibus. in. l. ſi qs in aliquo. nu. 8. C. de edendo. fo. 47.

Notarius non poteſt eſſe rogat⁹, niſi de eo, quod faciũt partes. ibi. n. 9.

7 Notarius ſi omiſit ſcribere, & pars ex eo damnificetur, datur in ipſum actio. in. l cum ſit adiecta. nu. 1. C. de magi ſt. conue. fo. 195.

7 Notarius non habet neceſſe mittere in quaterno accuſationem, ſuper qua non debet procedi. in. l. ne quis. nu. 3. C. vt nemo priua. fo. 86.

7 Notarius principis dicitur habere dignitatem. in. l. j. nu. 3. C. de manda. princi. fo. 34.

7 Notarius de conſuetudine ſcribit diem dati libelli. in authen. offeratur. nu. 11. C. de litis conteſta. fo. 115.

7 Notarius omittens ponere capitula & clauſulas debitas in inſtrumẽto committit falſum. in. l. præsbyteri. nu. 2. C. de epiſco. & cler. fo. 28.

8 Notarius in omni inſtrumento num habeatur loco teſtis. in. l. hac conſul. nu. 3. C. qui teſta. fa. poſ. vel non. fo. 15.

1 Notarius qui petit examinari teſtes vt poſſit eſſe certus, an fuerit rogatus de tali actu, nõ audit. in. l. ſi qs. §. prętor ait. numero. 4. ff. de edẽ. fo. 77.

3 Notarius cogitur publicare primum teſtamentũ, licet reuocatũ, & nõ põt illud lacerare ad petitionem teſtatoris, & licet teſtator cancellet, non tamen debet dare copiam. in. l. tabularum. §. ſi plura. nu. 1. ff. quemadmo. teſt. ape. fo. 188.

3 Notarius poteſt ſcribere & publicare eius teſtamentũ. in. l. ſeruus. nu. 2. qui teſt. fa. poſſ. fo. 102.

3 Notarius poteſt ſcribere ſibi inſtrumentũ procurationis & valet præterquàm in cautione de rato, quia non poteſt à ſeipſo ſtipulationem recipere. ibi. nu. 3. fo. 102.

3 Notarius ſi cancellauit inſtrumẽtũ, & poſteà dicit quòd errore fecit ꝙ inſtrumentũ probat. in. l. in fraudẽ. §. ſicut. numero. 4. ff. de mili. teſt. fo. 164.

3 Notarius debet mihi dare copiam inſtrumenti in quo habeo obligatũ nomen debitoris. in. l. ariſto. ſcribit. nu. 3. ff. de iure delib. fo. 162.

3 Notæ ſignificatiuæ numeri poſitę in inſtrumẽto quãdo inſtrumentum vitient. in. l. quoties. §. ſed ſi non in corpore. nu. 4. ff. de heredi. inſti. fo. 124.

5 Notio & iuriſdictio ĩ quo differãt. in. l. ait pretor. n. 1. ff. de re iud. f. 118.

1 Notoria non indigẽt ꝓbatione. in. l. ſi vero. §. qui pro rei veritate. nu. 1. ff. qui ſatiſd. cog. fo. 63.

1 Notoria non dicuntur ea quæ ſunt facti tranſeuntis, ſed permanẽtis. ibidem. nu. 4.

1 Notorium inductum per ſententiam non habet effectum notorij, niſi qñ inducitur ad eum finem, ad quem fuit ſententiatum. in. l. ex quacunq;. ij. numero. 22. ff. ſi quis in ius voc. non ierit. fo. 60.

1 Notorium dicitur quod eſt omnibus notum. in. l. ſi vero §. qui pro rei veritate. nu. 4. ff. qui ſatiſ. cog. fo. 63.

1 Notorium habet vim ſententiæ. in. l. ictus fuſtiũ. nu. 1. ff. de ijs qui no. infa.

infa.fo.102.
2 Notorium & sententia, an parificẽtur.in.l.emptorẽ.nu.3.ff.de act.empti & vendi.fo.122.
Notorium quòd nõ egeat probatione.ibi.nu.4.
6 Notoriũ dicitur, quod habet cãm permanentem manifestũ, causam momentameam.in.l.ab accusatione.§.nuntiatione.ff.ad senatu.trurpil.numero.3.fo.199.
3 Notoriũ quid sit, & quid manifestũ.in.l.hæredes palã.nu.2.ff.qui test. fa.poss.fo.100.
1 Notoriũ quid sit, & quid manifestũ, & in quo defferãt.in.l.scriptus.nu.2.ff.de reli.& sump.fune.fo.200.
1 Notorium quibus casibus probari debeat?ibid.nu.8.fo.201.
7 Nouatio qualiter tacitè fiat?in.l.omnes res.ff.de noua.& delega.nu.3.fo.83.
7 Nouatio, vbi vnũ debetur, & aliud promittitur, quando fiat, in.l.v.responsum,nu.3.C.de transactio.fo.63.
8 Nouatio tribus modis sumitur, & q̃ sunt.in.l.sancimus.nu.4.C.de vsur.rei iudi.fo.79.
8 Nouatio vnius ex reis debendi, qñ prosit alijs.& quid in reis credẽdi? in authen.hoc ita.nu.53.C.de duo.re.stip.fo.113.
Nouatio facta per delegationẽ per vnũ ex reis credendi, vel debendi, qñ alijs prosit, vel noceat.ibi.nu.55.
4 Nouatio licet non fiat per sententiam, adijcitur noua forma.in.l.nepoti.nu.1.ff.de fundo instructo.fo.81.
2 Nouatio quòd non fiat hodie nisi expressè agatur.in.l.certi cõdictio.§.si nũmos.nu.11.ff.de rebus credi.fo.12.
6 Nouatio non præsumitur, qñ secunda stipulatio continet aliud, quàm prima.in.l.fundum cornelianum.ff.de noua.& delega.nu.1.fo.85.
6 Nouatio quæ nam fiat per litis cōtestationem?in.l.aliam.ff.de noua.& delega.nu.1.fo.86.
6 Nouatio hodie fit ope exceptionis vbicunq; olim tacitè.in.l.omnes res.ff.de nouat.& deleg.nu.1.ff.83.
6 Nouation an & quo iure inducatur, qñ prima & secũda stipulatio pariter est principalis.in.l.ita stipulatus.ff.de verb.ob.nu.30.fo.41.
6 Nouatio qualiter & qñ præsumatur, tam in stipulationib⁹ prætorijs, q̃ conuentionalibus.in.l.valerianus.ff.de præto.stipula.n.3.fo.105.
6 Nouatio quòd fiat ope exceptionis si promitto tibi dare decem in foro Maij, & posteà promisi dare decem in foro Augusti.in.l.valerian⁹.ff.de præto.stipul.nu.4.fo.105.
6 Nouatio non dicitur facta, si post datos fideiussores, alios dem, nisi prima obligatio sit renouata & de ea facta mentio.in.l.valerianus.ff.de præto.stipu.nu.5.fo.105.
6 Nouatio quæ inducitur per appositionem pœnæ, non impedit purgationem moræ, intellige de quasi nouatione.in.l.si insulam.ff.de ver.obligatio.nu.8.fo.33.
5 Nouatio quòd etiam olim non præsumebatur, qñ aliquid adducebatur primæ obligationi, vt magis esset cautum de prima.in.l.si se non obtulit.§.si ex conuentione nu.2.ff.de re iudica.fo.117.
6 Nouatio facta ab vno ex reis debẽdi, quãdo alteri prosit, & facta ab altero ex reis credẽdi, alteri noceat?in.l.ex duob.ff.de duo.re.cõst.n.28.f.62.
6 Nouatio p̃cedentis obligationis põt fieri nedũ per stipulationẽ, sed etiã per alium contractum.in.l.nouatio.ff.de noua.& deleg.nu.3.fo.82.
2 Nouatio contractus p̃cedẽtis, qñ dicatur facta per stipulationẽ sequẽ.in.l.singularia.nu.10.ff.de rebus creditis.si certũ peta.fo.14.
6 Nouatio qñ fit per susceptionem iudicij, quis iurabit de calumnia.in.l.solutionem.ff.de.solut.& libera.nu.9.fo.89.
2 Nouatione quæ olim fiebat per stipulationem pœnalem subsequentẽ nil nouatur.in.l.prædia rerum.nu.6.ff.act.emp.fo.122.
1 Nouatione an tollatur prima stipulatio ipso iure.in.l.in psonã.in.§.pecuniam.nu.3.ff.de pactis.fo.89.
6 Nouatiõe facta, an prima obligatio tollatur ipso iure, vel ope exceptionis.in.l.valerianus.ff.de præto.stipul.nu.2.fo.105.
7 Nouationis species est triplex:& de effectu eius.in.l.iudicio.nu.7.C.de iudi.fo.109.
4 Nouæ leges quę dicũtur quo ad regulam catonianã?in.l.regula.nu.4.ff.de regu.cato.fo.110.
3 Nouerca nõ cogitur stare cũ priuignis.in.l.si disceptetur.nu.1.ff.vbi pupil.edu.deb.fo.89.
5 Nouitius dicitur, qui nõ stetit anno.in.l.interdũ.§.quoties.nu.1.ff.de publica.& vectiga.fo.57.
Nouum opus in seruitutibus nunciari potest.in.l.inter seruitutes.§.si seruitus.nu.1.ff.de serui vrba.præ.fo.185.
Nouũ p̃coniũ in subhastandis rebus põt fieri, si in primo nullus obtulit.in.l.si tẽpora.nu.5.C.de fide instru.& iure hastæ fiscalis.li.10.fo.8.
5 Nouum opus cã damni infecti repellendi, põt nũtiari.& ille debet petere ne immineat periculũ.in.l.j.§.si quis ædificiũ.n.1.ff.de noui operis nuntia.fo.8.
Et reficienti põt nouum opus nuntiari.ibi.nu.2.
Et q̃ reficere.põt assumi largè & strictè, sicut verbũ reddere.ibidem.
4 Nudum præceptum iudicis an liget.in.l.pater filiũ.§.iulius agrippa.nu.1.ff.de lega.iij.fol.58.
4 Nudum præceptum de non alienando non valet, quando legatum trãsit ad legatarium ipso iure.in.l.Titio centum.nu.2.ff.de condi.& demonst.fo.126.
4 Nudus minister nullum commodum sentire debet.in.l.Lucius.§.à tepeto.nu.1.ff.de leg.ij.fo.48.
4 Nudus minister quis dicatur.in.l.si quis Titio.nu.1.ff.de leg.ij.fo.31.
6 Nullitas & iniustitia in appellatione quãdo simul prosequi possint.in.l.si exp̃ssim.ff.de ap.& releg.n.7.f.218.
3 Nullum quod sit per omnia idem dicitur simile.in.l.qui liberis.nu.3.ff.de vulg.& pup.sub.fo.143.
2 Nullũ simile est idẽ.in.l.quod nerua.n.2.ff.depositi.vel cõtra.f.104.
6 Numeratio facta ante vel post stipulationem, in dubio videtur facta causa implendæ stipulationis.in.l.si ita fu ero stipulatus.§.cũ pecuniã.ff.de noua.& deleg.n.3.fo.83.
6 Numeratio vbi acceptilatio interponitur, non requiritur, & ei non potest opponi exceptio non numera.pecu.in.l.si accepto.ff.de acceptilatio.nu.1.fo.103.
6 Numeratio probatur ex verbis in instrumento appositis cum dicitur recepisse &c.& stipulationem subsecutam, inutilem tamen.in.l.si ita stipulatus.§.Chrysogonus.ff.de verb.oblig.nu.3.fo.50.
Confessio apposita in contractu inutili probatur.ibidem.
Verbum recepisse, in contractu dotis quid operetur.ibidem.
2 Numeratio si facta sit nomine meo:& stipulor nomine alieno, an ex numeratione, vel stipulatione oriatur actio, & quid si numero noĩe alieno, & stipulor nomine alieno, ex qua causa oriatur actio.in.l.certi condictio.§.si nummos.nu.12.&.13.ff.de reb.cred.fo.12.
Numeratio si facta sit nomine alieno, & stipulor nomine meo, cui acquiratur actio.ibi.nu.15.
6 Numeratio si facta est nomine meo, & stipulor nomine meo, an actio oriatur ex stipulatione, vel ex numeratione.in.l.certi condictio.§.si nũmos.nu.5.ff.de rebus credi.fo.11.
Et ratio quare alteri per alterum acquiratur.ibi.nu.3.
7 Numeratio post biennium facta per creditorem, an tollat exceptionẽ fideiussor.in.l.tam mandatori.nu.2.C.de non nu.pec.fo.164.
2 Numeratio facta alteri per alterum acquiritur.in.l.certi cõdictio.§.si nummos.nu.1.ff.de rebus credi.si certum peta.fo.11.
Et est speciale in mutuo.ibi.nu.4.
6 Numerus v.vij.&.viij.liberorum, à quibus muneribus excuset.in.l.semper.§.j.ff.de iure imu.nu.1.f.246.
2 Nummi sunt inducti de iuregentium, non ciuili.in.l.origo emendi.nu.2.ff.de contrahen.emp.fo.116.
Numisma & aureus, & solidus, idẽ sunt.in ru.de veteris numisma.po.nu.1.lib.11.fo.37.
Numisma debet habere principis imaginem.ibi.nu.3.
1 Nummularii tenentur edere, licet de ipsis in edicto nõ non fiat mentio.in.l.quædam.§.nummularios.nu.1.ff.de edendo.fo.79.
1 Nummularius etiam hodie cogitur edere libros rationis.in.l.quædam.nu.2.ff.de edendo.fo.79.
5 Nuntians ædificanti in loco publico, potest nuntiare nomine reipublicę & tãq; vnus de populo.in.l.in prouinciali.§.si in publico.nu.6.ff.de no.oper.nuntia.fo.10.
Et nuntiationem cœptam per vnum contra ædificantem in loco publico, non potest alius prosequi:sed assistere sic.ibi.nu.7.
5 Nuntiãs nomine alieno, debet dicere, & ostendere se procuratorẽ.in.l.j.§.nuntiatio.nu.10.ff.de no.oper.nuntia.fo.5.
5 Nuntians causa tuendi ius publicum, nuntiat nomine alieno.in.l.non solũ.§.si cum iure.nu.1.ff.de no.oper.nun.fo.15.
Nuntiatio noui opis, non debet fieri in psonã, sed impsonaliter.ibi.n.2.
Nũtiatio, qñ fit in publico rõne iuris priuati:an petẽs remissionem debeat satisdare.& quid qñ publici iuris tuendi causa.ibi.nu.2.
5 Nũtiãs simpliciter, vtputa petrus nuntiauit, dicit̃ proprio nomine nũtiare, nisi qñ actus põt tãtũ ad dñm pertinere, & ille cum quo actus geritur, hoc scit, & scit illum p̃curatorem, quia tũc p̃curatorio noĩe.in.l.j.§.nũtiatio.nu.13.&.16.ff.de no.oper.nuntia.fo.5.& seq.
Nuntians apposito nomine officij, puta Petrus procurator, censetur procuratorio nomine facere.ibi.nu.14.fo.6.
Nũtiatio facta noĩe alieno, si nõ dicit nũtiãs p̃curatorio noĩe, nõ tenet nisi ille, cui fit nũtiatio sciat nũtiãtẽ p̃curatorẽ, qa tũc tenet.ibi.nu.15.
Nũtiatio, qñ est necesse adire prætorẽ: põt fieri die feriata.ibi.nu.19.
Nũtiatio, qñ fit cã dãni infecti, vel damni repellendi, prosecutio, & remissio põt fieri de feriata. Et idẽ qñ causa publici iuris cõseruandi.ibi.nu.27.
Nuntiatio facta causa iuris nostri conseruandi:si fit propter necessitatem prosecutio potest fieri die feriata.& ibi.quando non.ibi.nu.28.
Et ob necessitatem, contra regulã iuris cõis statuitur, quatenus necessitas imminet.ibi.num.29.

1 Nuntianti mihi ad mei præiudiciũ, non teneor credere nisi reddat me certum instrumento vel testibus. in. l. æquissimũ. nu. 3. ff. de eo p quẽ factum erit. fo. 77.

5 Nuntiare fabris, an sufficiat, vt factũ post nũtiationẽ destruatur. in. l. de pupillo. §. nuntiationũ. nu. 4. ff. de no. oper. nũ. fo. 10.

Et contemnens nuntiationẽ in expulsis conuenitur. ibid.

Et quòd dominus pro suo interesse põt agere contra fabros, qui ei noti tiam nõ fecerũt de denũtiatione ipsis facta. ibi. nu. 5.

Nuntiatio facta vni ex socijs nõ p̃iudicat alteri quo ad impẽsas, sed quo ad demolitionẽ, sic: ibi. in. §. si pluriũ. nu. 1. fo. 11.

Nuntiatio de qua in. l. de pupillo. §. peñ. s. de ven. inspiciendo. est in per sonã: ideo omnibus fit. ibi. §. si pluriũ. nu. 2.

Et quòd lex ista non debet intelligi logicaliter, quòd negatio postposi ta suo vniuersali æquipolleat suo contrario. ibi. nu. 3.

Nuntiatio facta ab vno ex socijs, qñ prosit alij. & ibi, qñ omnes habent ius prohibendi. ibi. nu. 4.

5 Nuntiare opus, & prohibere, differunt. in. l. j. nu. 24. ff. de noui operis nuntia. fo. 4.

5 Nuntiari quòd possit iterum, nuntiatione morte finita. in. l. nõ solũ. §. morte eius. nu. 9. ff. de no. oper. nunc. fo. 17.

5 Nuntiatio noui operis, qñ interrũpat præscriptionem. in. l. alienã nu. 2. ff. pro emptore. fo. 114.

5 Nuntiatio noui operis habet vim cuiusdam procurationis, seu citatiõis ad iudiciũ. in. l. de pupillo. §. si quis ipsi. num. 2. ff. de no. operis nunc. fo lio. 11.

Nuntiatio in opere extra iudiciũ, fieri debet iudici ædificanti & econ tra iudicẽ mihi iustitiam denegantem protestatione sibi, vel coram vici nis facta, possum per appellationem recurrere ad superiorẽ, vel de ipso coram superiore, vel coram episcopo conqueri, vt eum cogat ad iusti tiã faciendam. ib. nu. 5.

5 Nũtiatio noui operis sperni põt, qñ certum est nũtiantẽ nõ habere ius nũtiãdi. in. l. j. nu. 6. ff. de noui operis. nũtia. fo. 3.

Nuntiatio incongruè, & ineptè facta spernitur. ibi. nu. 7.

Et in nũtiatione facta causa exprimi debet, si petatur. ibi. & latius nume ro. 9.

5 Nuntiatio cã damni infecti facta non remittitur ex satisdatione præsti ta de opere demoliendo: nisi etiã satisdetur de dãno infecto. in. l. de pu pillo. §. si is cui. nu. 2. ff. de no. oper. nũ. fo. 14.

5 Nuntiatio si fiat per officiũ iudicis: tamen non tollitur spatio tringinta annorum. in. l. prætor ait. §. hoc interdictum cessat. nu. 1. ff. de noui ope ris. nũtia. fo. 26.

5 Nuntiatio facta per pupillum carẽtem tutore, valet de æquitate. in. l. de pupillo. nu. 4. ff. de no. oper. nun. fo. 10.

5 Nuntiatio, vt spernatur, qñ mora est periculũ allatura, de quo periculo intelligatur. in. l. de pupillo. §. si quis riuos. nu. 4. ff. de noui operis nun. tia. fo. 13.

Et quòd periculum est triplex. ibidem.

Nũtiatio etiam sperni põt, si grande damnum versetur respectu eius, cui fit nuntiatio ex dilatione, & modicum nuntiãti ibi. nu. 5.

5 Nunciatio quòd fiat per verbũ nuntio vel prohibeo sufficit. in. l. si pro. curator. nu. 1. ff. de noui oper. nun. fo. 24.

5 Nuntiatio noui operis, est quædã appellatio extra iudiciũ. in. l. j. nu. 18. ff. de noui operis nun. fo. 4.

5 Nuntiatio non datur cõtra hæredem, in tantum, quantum contra defũ ctum. in. l. præter at. §. hoc interdictum. numero. 2. ff. de no. operis, nun. tia. fo. 25.

5 Nuntiatio, quòd fiat iudici, satis est, qñ propter loci distantiam, non po test per nũtiationem factam in opere, esse consultum nuntianti. in. l. de pupillo. §. si quis ipsi prætori. numero. 29. ff. de noui operis nuntiatio. folio. 12.

Et nuntiũ habere potuisse, debet probare ille qui dicit, quòd poterit ha bere idoneũ, & de facili. ibi. nu. 10.

Et nuntiare nouũ opus rõne personæ impedito qualiter succurratur. remissiuè. ibi. nu. 31.

Nuntiatio potest fieri, etiam quando nullus est in loco: & ligat domi. num à tempore scientiæ. ibidem. nu. 32.

Nuntiatio cõmitti debet per prætorem ad partis instantiã: & ibi ponit practicã. ibi. in. §. meminisse. nu. 1.

Nuntiatio per iactum lapilli, fit iaciendo lapillum in opere, dicẽdo im personaliter verba apta ad nuntiationem. ibi. nu. 2. fo. 13.

Nuntiatio simplici verbo, qñ fit, debet impersonaliter concipi respectu eius, quod nũtiauit: & verba debẽt referri ad eos, qui sunt in opere. ibi. nu. 3.

Et consiliũ, quòd nũtians faciat redigere in scriptis quantũ fit factum de opere tẽpore nuntiationis. ibi. nu. 4.

Nuntiatio qñ fit verbo, satis est dicere, nuntio nouũ opus. ibi. nu. 5.

Nuntiatio vt verbo fiat, nil refert, siue dicas, nuntio siue prohibeo. ibi. numero. 6.

Et nuntians verbo, licet perdat possessionem, tamen habet interdictũ, vnde vi. ibi. nu. 7.

Nũtians verbo potest possessionem quam perdit, propria authorita te recuperare, ante q̃ diuertat ad actus extraneos. ibi. nu. 8.

Nuntiatio noui operis an fieri debeat in scriptis. remissiuè. ibidem nu mero. 9.

5 Nuntiatione interposita, si quis ædificat partem, & ante præstitam sa tisdationem, & post satisdationem præstitam etiam ædificat, an totũ debeat demoliri: distinguit: aut ille qui recipit satisdationem, sciebat ædificatum, an non. in. l. stipulatio. §. si quis autem. nu. 1. ff. de no. oper. nun. fo. 26.

5 Nuntiationis verba debent referre ad eum, qui est ibi, cum nuntiatur. in. l. de pupillo. §. nuntiationem. numero. 1. ff. de noui operis nuntia. folio. 10.

Nuntiatio facta procuratori generali nocet domino. ibi. nu. 6.

Nuntiatio facta etiam si nemo sit in loco, præiudicat, dummodo ve niat in notitiam domini ædificantis. ibi. nu. 3.

5 Nuntiationis fiendæ officiali, officio finito, propter nouum opus, for ma. in. l. de pupillo. §. si quis ipsi. numero. 24. ff. de noui operis nun. tia. fo. 12.

Nuntiatio quòd habeat vim citationis. ibidem. & s. nu. 2.

5 Nuntiationis quando fit in parte tantum, cautela. in. l. de pupillo. §. qui nuntiat. nu. 4. ff. de noui ope. nun. fo. 13.

5 Nuntiationis formam, & commissionem ponit. in. l. non solum. §. sed probari. nu. 7. ff. de no. oper. nun. fo. 16.

1 Nuntiatio omnis seu protestatio, quæ consistit in mera & simplici vo luntate, finitur morte sicut mandatum. ibidem. §. morte eius qui. nu. mero. 1.

Et ratio quare ex parte nuntiantis morte extinguatur nuntiatio. ibi. dem. nume. 3.

Nuntiatio extinguitur si nuntians efficitur furiosus. ibi. nu. 4.

Nuntiatio facta pro me, meisq́ liberis: morte non extinguitur. ibidẽ numero. 5.

Nuntiatio transit etiam pro futuro opere præcedẽtib⁹ cõnexo, ita q̃ parum de opere fuit factum in vita defuncti post mortẽ verò fuit per. fectum, & sic totum destruitur. ibi. nu. 6.

Et quare ex parte eius cui nuntiatur, nuntiatio non finitur morte. ibid. nu. 7. fo. 17.

5 Nuntiatorem non habere ius nuntiandi nouum opus, qualiter possit es se certum. in. l. j. nu. 8. ff. de no. operis nuntia. fo. 3.

5 Nuntiationis practica, quæ seruatur est, quòd in ipso opere iactatur la pillus. in. l. j. §. in oper. nu. 1. ff. de no. oper. nun. fo. 7.

6 Nuntij quorum medio fiunt tractatus maleficiorum, puniuntur. in. l. accusationum. §. incidit. ff. ad senatusc. turp. nu. 3. fo. 190.

2 Nuntij relatio in bonorum discussione non sufficit, sed necessaria est iudicis pronuntiatio. in. l. sed & si possessori. nume. 9. ff. de iureiuran. folio. 27.

3 Nuntio vel officiali iurato q̃ credatur. in. l. magis puto. §. illud queri. nu me. 1. ff. de rebus eorũ. fo. 79.

Nuntio pignoranti vltra modum, resisti potest licitè. in. l. contra. nu. 2. C. de executo. & exacto. lib. 12. fo. 69.

1 Nuntio iurato quomodo & quando credatur. in. l. omnia. §. cura. car. nis. nu. 2. ff. de offi. præfec. vrb. fo. 33.

5 Nuntio si fit soluendum tantum pro miliari, & ipse elongat viam, sibi non debet dari nisi tantum, quantum consecuturus esset pro breui via, nisi illa sit suspecta. in. l. veteres. ff. de iti. act. pri. nu. 1, fo. 161.

6 Nuntio referente, an præsumãtur omnia solenniter acta. in. l. sciendum ff. de ver. ob. nu. 17. fo. 15.

2 Nuntio sine literis non creditur. in. l. eum qui. §. sed & si sum. nu. 4. ff. commodati. fo. 81.

Nuntio publico non habenti signum, quando creditur. ibi. nu. 5.

Nuntio portanti literas credentiales, in quibus creditur. remissiuè: ibi. nu. 6.

7 Nuntijs sedis apostolicæ, vel principis non creditur, nisi habeant lite. ras. in. l. j. nu. 2. C. de manda. principum. fo. 341

Et de mandato principis alicui non creditur, nisi ostendat publicum in strumentum. ibi. nu. 1.

6 Nuntium mittens vel literas hostibus, incidit. in leg. Iul. maiest. in. l. proximum. ff. ad leg. iul. maiest. nu. 8. fo. 166.

1 Nuncius in re propria quis esse potest. in. l. is qui fugitiuum. nu. 3. ff. ff. de ser. fug. fo. 200.

1 Nuntius non potest constitui generaliter, sed specialiter constituitur. in. l. si pupilli. §. item si procuratori. nu. 4. ff. de neg. gest. fo. 114.

1 Nuntius communis si dat damnum ex precepto superioris, superior tempore syndicatus punitur. in. l. liber homo. numero. 1. ff. ad legem aquil. fo. 192.

1 Nuntius an possit interuenire in iudicijs. in. l. nec qui cq̃. §. vbi decre. tum. nu. 7. ff. de offi. procon. & leg. fo. 38.

1 Nuntius qui primò citauit in causa, ipse idem debet in tota causa cita re & non alius. in. l. officium. numero. 5. ff. de officio consulis. fo. 32.

1 Nuntius deputatus ad vnum banchum nõ debet apud aliũm citari. ibi dem numero. 6.

1 Nuntius qui habuit commißionem à iudice citandi,& moriatur iudex:tamen poteſt citari ſine aliquo præcepto ſucceſſoris. in.l. venditor.§.iudices.nu.1.ff.de iudi.fo.157.

1 Nuntius cui commiſſa eſt executio, ſi illam non fecit, mortuo iudice an poßit illam facere?remißiuè ibidem.nu.2.

5 Nuntius quòd poßit conſtitui in re propria.in.l.iuſtè poßidet.nume.2.ff.de acquiren.poſſeßio.fo.87.

5 Nuntius in re ſua quis eſſe poteſt in.l.ſi finita.§.iulianus.num.21.ff.de dam.infecto.fo.35.

6 Nuntius ꝙ poßit eſſe in re ſua.in.l.eum qui.§.ſi epiſtola.ff. de furtis nu.1.fo.121.

5 Nuntius ſi mittitur abſenti ad iurādum de calumnia vel reſpondendū, debet mitti expenſis abſentis.l.prætor ait.§.defendi.ff.quib.ex cau.in poſ.ea.nu.5.fo.135.

2 Nuntius quando conſtituit,ꝙ conferat verba in perſonam domini: & domino acquirit directo.in.l.qui autem.§.conſtituere.numero.2.ff.de conſti.pecu.fo.75.

Nuntius,quòd ſit quoddam organum,quo mediante vox vnius vadit ad alium.ibidem.nu.3.

Nuntius priuati,nunquam poteſt eſſe generalis.ibi.nu.4.

Nuntij factum an poßit validari ratihabitione.ibi.nu.6.

Nuntij perſona an debeat eſſe idonea?remißiuè.ibi.nu.7.

3 Nuncius quomodo referat,quando citatio eſt facta ad domum:in.l.ſenatus.§.permittitur.nu.4.ff.de libe.agno.fo.40.

7 Nuptiæ turpes quæ dicantur.in.l.libertum.nume.1.C. de nuptijs.fol.180.

Nura mandante,ſi pater reſtituit dotem quam recuperat, filio emācipato liberatur.in.l.ſane.nu.1.ff.de iure.dotiū.f.159.

1 Nurus appellatione continetur pronurus.in.l.cui eorum.§.affinitates.nu.2.ff.de poſtulando.fo.98.

¶ De litera O.

OBlatio filij naturalis,de qua hic,poteſt fieri in quacūq; ciuitate habēte archiepiſcopū.in authen.quibus modis natu.effi.ſui.nu.7.fo.39.

Oblatio ſola,quòd ſufficiat ad purgationem moræ,& vt hoc operetur,vbi debet fieri oblatio.in.l.acceptam nu.1.&.12.C.de vſuris.fo.170.

Oblatio verbalis,quem effectum producat.ibi.nu.2.

Oblatio abſq; inſinuatione & depoſitione,quem effectum habeat?ibidem.numero.3.

Oblatio,conſignatio, & depoſitio, quid operetur.ibi.nu.8.9.&.10.

Et oblatio depoſitio, & conſignatio facta extra iudiciū in caſu huius legis,quòd non releuat.ibi.nu.6.&.14.

Et an oblatio operetur vt pœna non committatur.ibi.nu.11.

6 Oblatio debet fieri congruo loco & tempore.in.l. ſi ſoluturus.ff. de ſolu.& libera.nu.2.fo.92.

2 Oblatio ſola quando ſufficiat ad hoc,vt pignus liberetur.in.l.item liberatur.§.qui paratus.nu.1.ff.qui.mo.pig.vel hypo.ſol.fo.144.

3 Oblatio ſola quando ſufficiat ſi dos eſt in pecunia numerata & quòd liberat ſolum à caſu fortuito.in.l.ſi mora.nu.8.ff.ſolu.ma.fo.10.

3 Oblatio quid operetur ſi mora præceßit?ibidem.nu.11.fo.11.

3 Oblatio quòd operetur duplicem effectum,in his in quibus quis propter moram tenetur de caſu.ibidem.nu.12.fo.11.

Oblatio ſola,quando ſufficiat:& requiratur oblatio, & conſignatio.in §.illud quoq;.nu.2.in authen.vt exac.inſtan.do.fol.46.

8 Oblatio,conſignatio,& depoſitio tantùm operantur quantum ipſa ſolutio.in.l.creditores.nu.3.C.de pig.fo.103.

2 Oblatio facta in iudicio, quòd inducat liberationem,ſicut facit oblatio & conſignatio extra iudicium.in.l. ſi rem alienam.§. qui ante .nu.3.ff. de pigno.actio.fo.85.

6 Oblatione facta per alterum,quòd debitor liberetur.in.l.qui decem.§. ſi cum mihi.ff.de ſolut.& libera.nu.2.fo.94.

6 Oblatione qua culpa quis liberetur?in.l. qui decem.ff.de ſolu.& lib.numero.1.fo.94.

Oblatus curiæ,non ſolùm ipſe curialis officitur:ſed eius filij:etiam procreandi.in.§.& quoniam.nu.3.in authen.quibus mo.natu.effi.ſui.f.39.

4 Obligans bona ſua,non videtur obligare quæ habet venalia.in.l.generale.§.vxori.nu.2.ff.de vſufru.lega.fo.73.

5 Obligans rem alienam ſcienti,quòd non teneatur pignoratitia contraria,& quare.in.l.cū vir.nu.6.ff.de vſuſcap.& vſurpa.fo.111.

Obligari quando quis dicatur virtute iuramenti præſtiti de preterito? in.l.ſi quę hæredi.nu.3.C.de venden.rebus.ciui.lib.xj.fo.41.

6 Obligari ex conſilio num quis dicatur?in.l.ſæpe ita comparatum.ff.de ver.& rer.ſignif.nu.8.fo.256.

8 Obligari quē ex conſilio fraudulēto.in.l.j.nu.4.C.de ſeruis fugiti.f.2.

6 Obligationi quando ineſt dari,obligatus tenetur de euictione.in.l.iulianus ſcribit.§.qui fundum.ff.de verb.obl.nu.2.fo.52.

6 Obligaſti primò rem meam,ego ſecūdò alteri obligaui tertiò ratum habui obligationem primam,quis præferatur?remißiuè.in.l.cum decem.§.item ſi ignorans.ff.de ſolut.& libera.nu.2.fo.94.

6 Obligati acceſſoriè quando teneantur inſolidum,ſi non exprimatur? in.l.eandem.ff.de duob.reis conſtituend.nu.5.fo.60.

In mandatoribus ſe obligantibus acceſſoriè hodie nihil eſt hodie immutatum.ibidem.

7 Obligatio naturalis,quandoq; etiam abſq; conſenſu contrahitur.in.l.cū quis ignorans.nu.10.C.de iur.& facti igno.fo.37.

Obligatio ciuilis & naturalis:quando oriatur ex eo,quòd peccat in forma ſui.ibid.nu.11.

Obligatio naturalis,quando fit,quòd poßit actionem producere.ibid.numero.15.

Obligatio ex ſententia condemnatoria oritur ciuilis:ſed non naturalis.ibi.nu.25.fo.38.

6 Obligatio rem reſtitui quo ad obligationem eſt diuidua,ſed quo ad ſolutionem indiuidua.in.l.eandem.nu.3.ff.de duobus reis conſti.fo.60.

7 Obligatio ciuilis,& naturalis,an ſtatim ſaltem conditionaliter dicatur nata ex contractu conditionali ante exiſtentiam conditionis.in.l. petens.nu.6.C.de pactis.fo.56.

Obligatio naturalis quòd oriatur ſolum inter patrem & filium:& inter duos fratres in eiuſdem patris poteſtate.in.l.frater à fratre.nu.1.ff.de condi.indebiti.fo.57.

Et obligatio peculiaris,eſt onus ipſius peculij.ibid.numero.2.&.41.folio.57.&.59.

Obligatio in duobus reis credendi,quādo ſucceßione vnius extinguatur.ibi.nu.6.&.18.fo.57.&.158.

6 Obligatio fideiuſſoris non vitiatur,licet principalis ſit obligatus purè, & fideiuſſor per inſtrumētum guarentigiatum,quia dicitur efficacius obligatus.in.l.hi qui acceßionis.ff.de fideiuſſo.& manda.nu.11.fo.74.

6 Obligatio fideiuſſoris,qui promiſit pœnam,principalis qui erat obligatus ſimpliciter,non vitiatur ſi promiſit pœnam pro mora ſui,ſecus ſi rei.in.l.hi qui acceßionis.ff.de ſtipula.ſeruo.nu.12.fo.74.

6 Obligatio ex delicto,eſt de iure gentium.& in ea eſt obligatio naturalis.in.l.non ſolum.§.j.ff.de iniur.& famo.libel.nu.4.fo.139.

6 Obligatio fideiuſſoris extinguitur, ſi fideiuſſor debitori ſuccedit,ſecus in pignore:& ibi rationem diuerſitatis.in.l.cum quis.§.qui pro te.ff. de ſolu.& liberat.nu.1.fo.91.

6 Obligatio qua tenetur mandans,an teneatur ex mandato,an ex delicto poſteà ſubſecuto.in.l.non ſolum.§.ſi mandato meo.ff.de iniur.& fa.libel.nu.9.fo.139.

6 Obligatio non mutat conditionem ex perſona heredis,ſed condēnatio moderatur.in.l.ſtipulationū.§.ex his igitur ſtip.ff.de verb.obli.n.1.f.5.

2 Obligatio naturalis quando extinguitur peruentione peculij,an extinguatur ratione quartę:an ratione quantitatis.in.l.frater à fratre.nu.39.ff.de condi.indeb.fo.59.

7 Obligatio ciuilis hodie inter patrem & filium in aduentitijs conſiſtit.in.l.pactum dotale.nu.2.C.de pact.conuen.ſuper dote.fo.185.

7 Obligatio aliqua,an oriatur inter cohæredes,ſiue verè ſiue putatiuè.in l.ſi poſt diuiſionem.nu.4.C.de iur.& fact.igno.fo.35.

2 Obligatio naturalis,ꝙ naſcatur ex teſtamento non ſolenni,ſicut naſcitur ex ſtipulatione non ſolenni.in.l.nunc videndum.num.7.ff.de condit.indebi.folio.47.

Et obligari quempiam naturaliter,quid ſit ibi.nu.9.fo.48.

Obligatio naturalis,ꝙ etiam ſine conſenſu contrahitur,vbicunq; æquitas naturalis hoc dictat.ibi.nu.10.fo.40.

Obligatio naturalis ex teſtamento conditio per pupillum non oritur nec ex eo quod fecit prætreritione filij, quem teſtator ignorabat. ibid.nu.11.&.12.

Obligatio naturalis quæ ſecum habuit ciuilem ab initio ꝙ ciuili ſublata,conſeruat actionem,quam cum ciuili produxerat.ibi.nu.14.

8 Obligatio ciuilis,ꝙ hodie cadat inter patrem,& filium .in.l.iubemus.§.illud.C.ad ſenatuſcon.treb.fo.49.

4 Obligatio quòd non ſit nata incontinenti,in cōtractibus?vel in vltimis voluntatibus,in quibus ſpes conditionis trāſmittitur.in.l.hæres meus.nu.1.ff.de condi.& demonſt.fo.129.

1 Obligatio naturalis ꝙ inſit ſtipulationi.in.l.huius edicti.§.conuentionis.nu.3.ff.de pactis.fo.80.

6 Obligatio ad intereſſe quando eſt commiſſa,& ſic ad quantitatem admittitur ſolutio fundi, loco quantitatis æquiualentis, & ſic aliud pro alio ſoluitur.in.l.ſi inſulam.nu.14.ff.de verb.obli.fo.33.

5 Obligatio vtilis an trāsferatur per ceßionem,ſicut actio vtilis?in.l.obligationes.ff.de actio.& obliga.nu.8.fo.178.

5 Obligatio ex quaſi cōtractu, ꝙ ſit ex varijs figuris cauſarum.in.l.obligationes.ff.de actio.& oblig.nu.1.fo.178.

Obligatio naturalis ꝙ ſit inducta de iure gentium.in.l.Stichum.§.naturalis obligatio.ff.de ſol.& libera.nu.4.fo.98.

6 Obligatio generis & alternatiuæ, ꝙ ſint eiuſdem generis quod ad quædam.in.l.ſtipulationum.ff.de verb.obli.nu.7.fo.4.

Obligatio perſonalis diuiditur inter hæredes:ſed id quod eſt in conditione,non.& ideò pœna pro ſolido committitur,niſi ſolidum ſoluatur

respectu eius, quod est in stipulatione pœnali, quod dicitur esse in cõditione. in. l. stipulationem. §. ex his igitur stipulationibus. ff. de verbo. oblig. nu. 3. fo. 5.

6 Obligatio & actio ex obligatione habente diem causa multiplicandę obligationis, statim est nata etiã quo ad exactionem: licet reo paretur exceptio. in. l. ita stipulatus. ff. de verb. oblig. nu. 46. fo. 41.

6 Obligatio rem tradi, quare sit magis indiuidua, quàm rem restitui. remissiuè. in. l. eadem. §. Cato. ff. de verb. oblig. nu. 2. fo. 6.

6 Obligatio quando præcedit & mora, an per sequentem stipulationem purgetur mora & sequens stipulatio committatur? in. l. si rem aliquam. ff. de noua. & deleg. nu. 1. fo. 86.

6 Obligatio & actio quando nascatur ex stipulatione habente diem, causa multiplicandę obligationis seu pręstationis? in. l. ita stipulatus. ff. de verb. oblig. nu. 44. fo. 41.

5 Obligatio indebitè facta sicut potest condici: ita cõtra agentem potest opponi exceptio. in. l. pater pro filia. ff. de ex. rei iud. nu. 2. fo. 177.

2 Obligatio naturalis quòd tollatur pacto, qñ nõ est cõtra bonos mores. in. l. qui exceptionem. §. si pars. nu. 6. ff. de condi. indebi. fo. 60.

2 Obligatio naturalis dicitur de iure gentium. in. l. iulianus verum. nu. 26. ff. de condi. indebi. fo. 64.

Obligatio in aduentitijs, an hodie cadat inter patrem & filium? in. §. si verò sit. nu. 3. in authen. de nuptijs. fo. 21.

Obligatio, an nouetur, quando vnus post alium se obligat? in authent. de fideiuss. nu. 10. fo. 8.

2 Obligatio generis & alternatiua æquiparãtur, & in quibus. in. l. cũ is. §. qui hominem. nu. 8. & 10. ff. de condicto. indebi. fo. 56.

2 Obligatio pignoris, qñ intelligatur pro vsuris sicut pro sorte. in. l. solutum. §. si in sortem. nu. 1. ff. de pigno. actio. fo. 85.

2 Obligatio ex sentẽtia orit̃. ĩ. l. licet. §. idẽ scribit. n. 2. ff. de peculio. f. 98.

6 Obligatio quare ad totale interesse statim cõmittatur, qñ factum est explicandum: sed quando extra iudicium, tunc expectatur tẽpus, quo potuit fieri. in. l. stipulatiões non diuiduntur. ff. de ver. ob. nu. 31. fo. 26.

Et ratio quare ad interesse particulari committat̃ stipulatio facti, ex clausula dolum malum abesse: sed ex clausula de defendendo committeret̃ ad totale. in. l. stipulatiões nõ diuidũt̃. ff. de ver. ob. nu. 32. fo. 26.

6 Oblatio ad interesse an in obligatiõe rẽ restitui cõmittat̃, & qñ? in. l. stipulationes non diuiduntur. ff. de verb. obli. nu. 33. fo. 26.

6 Obligatio ad interesse, quare non cõmittatur in obl. rem restitui post moram, sicut in alijs obligatio. faciendi? in. l. stipulationes non diuiduntur. ff. de ver. oblig. nu. 34. fo. 26.

4 Obligatio naturalis quando tollatur aditione. in. l. debitor. num. 1. ff. ad senatusc. trebel. fo. 153.

4 Obligatio ciuilis & naturalis an sit in hypothecaria. ibidem. nu. 2.

1 Obligatio cur diuiditur inter hæredes premissoriè cum tamen nisi totum soluatur, pœna committatur. in. l. si seruus. §. si plurium. nume. 6. ff. si quis cau. fo. 70.

Obligatio vitiosa, vetustate temporis non firmatur. in. l. ius emphyteo. nu. 3. C. de fundis patri. & saltue. lib. xi. fo. 51.

5 Obligatio ciuilis an possit hodie esse inter patrẽ & filium ex causa aduentitia, ita q̄ fideiussor accedat? q̄ sic. in. l. si quis pro eo. §. j. ff. de fideius. & mand. nu. 2. fol. 79.

4 Obligatio quando habet originem ex persona hæredis vnus non tenet̃ ex facto alterius. in. l. si hæredis seru⁹. nu. 3. ff. de legatis primo. f. 15.

1 Obligatio alternatiua dicitur indiuidua quo ad solutionem. in. l. si communes. nu. 1. ff. de nego. gest. fo. 121.

6 Obligatio faciendi & obligatio dandi æquiparantur, quoad morę purgationem. in. l. continuus. §. qui insulam. ff. de verb. ob. nu. 1. fo. 55.

6 Obligatio plurium mandatorum vel fideiussorum non dicitur vna: & vnus soluens non videtur soluere contemplatione alterius: & nõ perimit omnem obligationem, secus in pluribus correis vel tutoribus. in. l. modestinus. ff. de sol. & lib. nu. 3. fo. 95.

6 Obligatio fideiussoris ita demum successione extinguitur, quãdo per hoc cõditio creditoris nõ fit deterior: & quomodo hoc procedat. in. l. Stichum. §. quod vulgo. ff. de solut. & lib. nu. 2. & 3. fo. 98.

Beneficiũ rest. in inte. cõpetẽs principali, qñ transeat ad fideiussorẽ. ib.

2 Obligatio pignoris, quod nõ acquiratur per liberam personam, sed eius possessio sic. in. l. solutum. §. per liberam. nu. 1. ff. de pig. acti. fol. 85.

4 Obligatio ad totale interesse cõmittit̃, quãdo mora particularis aufert cõmodũ totius tẽporis. in. l. in ãnos singulos. nu. 1. ff. de. an. leg. fo. 67.

3 Obligatio fideiussoria durat absq; principali. in. l. si sine hærede. nu. 1. ff. de administ. & periculo tutor. fo. 63.

8 Obligatio ex cessione alterius correorũ, an extinguatur. in aut̃. hoc ita. nu. 58. C. de duob. reis stipulandi. folio. 114.

Obligatio ex fideiussione duplex contrahitur, vna verbis, altera cõsensu. ibidem. numero. 68.

6 Obligatio dicitur diuidua vel indiuidua, secũdũ id quod in ea deuenit. in. l. stipulationes non diuiduntur. ff. de verb. ob. nu. 1. & 21. fo. 26.

6 Obligatio rem tradi, est indiuidua quoad obli. & sol. in. l. stipulationes nõ diuiduntur. ff. de ver. ob. nu. 8. fo. 26.

Obligatio rẽ restitui, est diuidua quo ad obligationẽ, sed quoad solutionem, indiuidua. ibidem.

6 Obligatio facta fideiussori, cur non prorogatur ad fideiussorẽ. in. l. & p iusiurandũ. §. qui ita. ff. de accept. nu. 3. fo. 102.

2 Obligatio rẽ tradi: quod sit indiuidua quoad obligationẽ & solutionẽ. in. l. si vt certo. §. si duobus vehiculũ. nu. 7. ff. cõmo. fo. 81.

Obligatio rẽ dari, quòd sit indiuidua quoad obligationẽ & solutionẽ. & quare? ibidem. numero. 8.

Obligationibus quę contrahuntur ad reddẽdum certam speciem contractus, qualiter plures teneantur. ibid. nu. 9.

6 Obligatio ad interesse, succedit in obligatione rem restitui, re perempta. in. l. stipulationes non diuiduntur. ff. de ver. obli. nu. 10. fo. 26.

2 Obligatio quando debet impleri ex rei internentu, licet parti pœnitere, & rem nõ accipere. in. l. si pecuniã. nu. 8. ff. de condi. causa data. f. 42.

2 Obligatio ex testamento perfecto oritur ciuilis & naturalis: ex imperfecto, naturalis. in. l. interdum. nu. 6. de condict. indebi. fo. 55.

2 Obligatio fideiussoris quando remaneat defuncto principali sine hærede. in. l. depositũ. §. idẽ pomponius. nu. 2. ff. depositi vel contra. f. 101.

2 Obligatio fideiussoris simpliciter accepti, quando augeatur ex mora rei. in. l. si post moram. nu. 1. ff. de eo quod certo loco. fo. 74.

6 Obligatio nec ciuilis nec naturalis orit̃ promissiõe, sub cõditiõe impossibili. in. l. si sub impossibili cõditiõe. ff. de fideiuss. & manda. n. 1. f. 74.

2 Obligatio qua tenetur pater & filius, quòd sit eadẽ munero. in. l. licet. §. sed si filius. nu. 2. ff. de peculio. fo. 97.

2 Obligatio naturalis sola, licet non sit habilis ad producendam actionẽ, est tamen habilis ad eam conseruandam. in. l. iulianus verum. nu. 32. ff. de condi. indebi. fo. 64.

6 Obligatio fideiussoris propter beneficium restitutionis in integrum, quod principali competit, conseruatur, ne extinguatur successiuè. in l. Stichum. §. quod vulgo. ff. de solut. & libera. nu. 1. fo. 68.

6 Obligatio ad interesse. quando committatur in oblig. dandi? in. l. si pœnam stipulatus. ff. de ver. oblig. nu. 1. fo. 25.

6 Obligatio ad interesse obligatione facti, qualiter committatur, & quãdo? in. l. stipulationes non diuiduntur. ff. de ver. obli. nu. 30. fo. 26.

6 Obligatio ciuilis & naturalis tollit̃ deportatione: & in fiscũ transfertur qñ bona confiscantur. in. l. vbicũq;. ff. de fideiusso. & manda. n. 6. fo. 79.

6 Obligatio qua creditor tenetur numarare promittenti spe futuræ numeraratiõis, v ñ nascat̃? in. l. si fideiussor. ff. de fideius. & mãda. n. 5. f. 80.

Et promissa nõ obseruare, nõ ẽ verecũdia, qñ debitor mutauit statũ. ib.

6 Obligatio nata ex numeratione, num per sequentem stipulationẽ tollatur? in. l. cum seruus stipulatur. §. si seruus communis meus. ff. de duo. re. consti. nu. 1. fo. 66.

6 Obligatio naturalis an oriatur ex cõtractu cui lex resistit, & fideiussor accedere possit? in. l. cum. lex. ff. de fideiusso. & manda. nu. 3. fo. 76.

Quatuor species cõtractus. s. cõtractus, obligatio, actio, & executio. ibi.

6 Obligatio præcedens quando possit nouari per pręcedentem tantùm? in. l. nouatio. ff. de noua. & delega. nu. 2. fo 82.

6 Obligatio ciuilis sola an tollatur præscriptione? remissiuè. in. l. vbicũq;. ff. de fideiusso. & manda. nu. 1. fo. 79.

6 Obligatio fideiussoris concepta, si reus non soluerit, quòd sit conditionalis. in. l. fideiussor obligari. §. cum fideiussor. nu. 3. fo. 72.

6 Obligatio & acceptilatio quando hoc agitur, nouari potest. in. l. & vno. §. j. ff. de acceptilatio. nu. 2. fo. 102.

4 Obligatio in nobis imponitur, sicut caracter in anima. in. l. turpia. nu. 16. ff. de legatis primo. fo. 17.

Obligatio si pręscribitur an remaneat naturalis. ibid. nu. 23.

6 Obligatio dandi, si continet quantitatem dicitur diuidua etiam quo ad solutionem & effectum liberationis: sed indiuidua quoad pœnę cõmissionem. in. l. stipulationes non diuiduntur. ff. ver. oblig. nu. 22. fo. 26.

Obligatio quæ continet certam speciem dicitur diuidua quoad solutionem: non tamen quoad liberationem, nec quoad pœnę commissionem. in. l. stipulatio non diuid. ff. de ver. oblig. nu. 23. fo. 26.

1 Obligatio descendens ex quasi maleficio, est de iure ciuili. in. l. ex hoc iure. nu. 16. ff. de iust. & iure. fo. 8.

1 Obligatio ex quasi contractu est de iure ciuili. in. l. ex hoc iure. nu. 17. ff. de iust. & iur. fo. 8.

1 Obligatio ciuilis non fit in contractibus iuris gentium. ibi. nu. 18.

1 Obligatio ex contractu dotis est de iure gentium. ibi. nu. 20.

2 Obligatio ad interesse in obligatione rem tradi, post moram succedit. in. l. si res vendita. nu. 1. ff. de actio. empt. & vendi. fo. 119.

Obligatio ad interesse, quæ succedit post moram, qualiter succedat, an alternatiuè, vel copulatiuè. ibi. nu. 9.

Obligatio, qua tenetur venditor ad rem, est obligatio participialis: scilicet habet partem de obligatione faciendi: & partem de obligatione dandi. ibi. nu. 13. fo. 120.

1 Obligatio naturalis iuncta cum ciuili non sunt vna substantia, sed duæ res. in. l. si vnus. §. pactus ne peteret. nu. 6. ff. de pactis. fo. 86.

1 Obligatio naturalis introducta per pactum de nõ petendo, tollitur per secundum pactum. ibid. nu. 7. fo. 87.

1 Obligatio ex maleficio tollitur per pactum ipso iure. ibi. nu. 25. fo. 87.

8 Obligatio hodie tollitur tẽpore. in. l. omnes. nu. 2. C. de præscrip. xxx. vel. xl.

vel.xl.an.fo.61.
2 Obligatio sine causa, quando sit ipso iure nulla.in.l.qui sine.nu.2.ff.de condi.sine causa.66.
6 Obligatio, num ante diem nata sit?in.l.interdum.ff.de ver.ob.n.1.f.30.
6 Obligatio in qua debetur species in genere, vel alternatiuè, dicitur diuidua quo ad petitionem & distributionem: non tamen quo ad solutionem nec liberationem consequendam ex solutione: quia tunc dicitur indiuidua: secus quo ad liberationem consequendam aliter, quàm per solutionem, quia tunc dicitur diuidua. in.l.stipul. non diuiduntur. ff. verb.oblig.nu.24.fo.26.
1 Obligatio naturalis quotuplex sit.in.l. ex hoc iure.num.11.ff. de iust. & iure.fol.7.
1 Obligatio qua quis se adstringit promissione de non faciendo opere in fundo meo num ad emptorem transeat.in.l.quia etiam.§.opus quoque nouum.nu.2.ff.de aliena.iu.mut.caus.fac.fo.145.
5 Obligatio tertij pro conductore, quòd non remaneant obligata conditione tacitè renouata, nisi nouus consensus interuenerit.in.l.item quæritur.§.qui impleto.nu.3.ff.de locato.& conducto.fo.127.
2 Obligatio qua tenetur venditor ad rem, quòd sit participans, scilicet quòd contineat partem dandi, & partem faciendi.in.l. ex empto. nu. 2.ff.de actione empti & venditi.fo.121.
Obligatio qua tenetur emptor ad pretium, quę sit.ibidem.nu.4.
2 Obligatio bonorum debet fieri ob aliquam obligationem principalem.in.l.contrahitur.nu.1.ff.de pigno.fo.137.
Item fit in solo pacto.ibidem.
2 Obligatio bonorũ, quòd porrigatur ad præsentia & futura, etiã si nõ dicatur suorum, vel ad se spectantium. in.l.j.nu.1.ff.de pigno. fol.136.
1 Obligatio quæ acquiritur, seu acquisita probatur, ex aliqua pręstatione an causet pręscriptionem?in.l.non solent.§.non vero.nu.8.ff.de off.procon.& leg.fo.37.
Et si aliquis mihi seruiuit longo tempore tanq̃ vasalliens, ex hoc nũc possum agere contra ipsum, q̃ sit meus vasallus.Ibidem.nu.9.
4 Obligatio & actio quando oriatur ex iuramento etiam de iure canonico.in.l.vt iurisiurandi.nu.1.ff.operis libertorum.fo.184.
2 Obligatio naturalis, an quæratur patri per filium, & mediante persona filij.in.l.frater à fratre.nu.17.&.19.ff.de condi.indebi.fo.58.
Obligationes naturales duę quòd non nascantur à principio in obligatione, quæ quæritur patri per filium.ibidem.nu.21.
Obligatio patris, an sit potentior obligatione filij, dato quòd sint duo rei.ibi.nu.23.
Obligatio naturalis oritur de iure gentium.ibidem.nu.29.
Obligatio naturalis, an sit in obligationibus ex delictis.ibi.nu.35.
3 Obligatio ad aliquod officium, q̃ possit conferri ad voluntatẽ eius q grauatur.in.l.tutor ita.nu.1.ff.de test.tu.fo.51.
2 Obligatio locationis, vt liceat conductori vti sui, habet tractum successiuum.in.l.si quis domum.nu.2.ff.de locato & conducto.fo.127.
6 Obligatio naturalis ad antidora quando impediat repetitionem indebiti?in.l.si testa.liberatũ.§.ex duobus.ff.de fideiuss.& mãda.n.1.f.77.
6 Obligatio ad interesse succedit in contractibus innominatis, in quibus est obligatio dandi.in.l.stipulationes non diuiduntur.ff.de verb. oblig.nu.14.fol.26.
Differentiæ duæ quoad propositum inter contractus nominatos & innominatos ibidem.
Obligatio ad interesse succedit in obligatione dandi, quando in obligatione est dari rem alteri.in.l.stipulationes nõ diuiduntur.ff.de ver. oblig.nu.15.fol.26.
Obligatio ad interesse succedit in obligatione dandi, quando quis nõ propriè, sed ex quadam naturali æquitate tenetur ad dandum quia effectus fuit locupletior.in.l.stipulationes non diuiduntur.ff.de verbo. oblig.nu.16.fol.25.
Obligato ad interesse succedit in obligatiõe dãdi, qñ obligatio dari, habet admistã obligationẽ rẽ restitui: & sic rõ participat cũ obligatione facti.in.l.stipulationes non diuiduntur.ff.de ver.obli.num.17.fol.27.
6 Obligatio extincta nunquam suscitatur.in.l.qui res.§.aream.ff.de sol. & libe.nu.2.&.3.fo.99.
Et area promissa cui ędificium est superimpositum, potest peti: licet ęstimatio debeat pręstari.ibidem.
6 Obligatio & actio ex stipulatione simplici conditionali, quando nascatur?& primò quid de cõditione necessaria.in.l.stipulatus.ff.de ver. obli.nu.47.fol.41.
2 Obligatio naturalis non tollitur per dispositionem.l.si quis in tantã. & similium.in.l.si poenæ causa.nu.1.ff.de condi.indebi.fo.51.
6 Obligatio dicitur diuidua secundum rem super qua interponitur, ibi. in.l.grege.§.illud commune.nu.3.ff.de fideius.& mandata.fo.70.
5 Obligatio q̃ cadat in rebus mobilibus.in.l.si mora.n.6.ff.sol.ma.f.10.
2 Obligatio naturalis quæ quæritur filio, an quæratur patri.in.l.frater à fratre.nu.37.ff.de condi.indebi.fo.58.
6 Obligatio qua tenetur venditor, non continet merũ factum, sed mistũ. in.l.in conuentionalibus.§.si quis vacuã.ff.de ver.obli.nu.3.fo.23.
6 Obligatio ad interesse succedit in obligatione fauendi post moram: nõ in obligatiõe dãdi.i.l.stipulatiões nõ diuidunt.ff.de ver.obl.n.12.f.26.
2 Obligatio naturalis quòd sit de iure gentium.in.l.si id quod.nu.1.ff.de condi.indebi.fo.65.
6 Obligatio naturalis pacto & iureiurando tollitur, ipso iure.in.l.Stichũ. §.naturalis oblig.ff.solut & libera.nu.1.fo.98.
6 Obligatio dicitur transitoria, & nõ trãsitoria ad hæredes, ex natura rei, super qua interponitur.in.l.eadem.§.cato.ff.de ver.obli.nu.31.fo.6.
6 Obligatione alternatiuè contracta, si electio est debitoris, & vna res perijt, quãdo creditor possit petere superexistentẽ, vel ęstimationẽ mortuæ: & cuius sit periculũ?in.l.Stichum.ff.de solut.& libera.nu.5.f.97.
Et quid quando vtraq; res perijt?ibid.
2 Obligatione rem restitui contracta etiã re perempta, res ipsa peti põt, & etiam ęstimatio.in.l.in re furtiua.nu.1.ff.de condi.fur.fo.67.
2 Obligatione facti inita quando possit agi ad factum pręcisè?remissiuè. in.l.arti condictio.nu.29.ff.de reb.credi.fo.10.
Obligationibus in diem contractis, an ante diem sit nata actio?remissiuè.ibi.nu.34.
6 Obligatione alternatiuè contracta, ille solus, qui electus est, est in obligatione.in.l.si quis stipulatus.ff.de verb.obli.nu.1.fo.40.
6 Obligatione rẽ restitui inita, ille solus tenetur, qui dolum commisit: si ambo, ambo tenentur insolidũ: & an sint duo rei.in.l.eadem.§.cato.ff. de verb.oblig.nu.9.fo.6.
Obligatio rem restitui, quę contrahitur secundario ratione doli vel culpæ, est omni respecta indiuidua.ibid.
6 Obligatione continente diuiduũ si plures insolidum obligentur, q̃ nõ sint rei debendi.in.l.cum duo.ff.de duob.reis constit.nu.5.fo.58.
2 Obligatione rẽ restitui inita, potest res ipsa peti, etiam si sit perempta. in.l.si condicatur.nu.1.ff.de condi.furti.fo.67.
6 Obligatione alternatiuè contracta si res quę perijt erat preciosior, quid petatur?in.l.Stichum.ff.de solut.& libera.nu.3.fo.97.
2 Obligatione literarũ contracta nõ agitur condictione ex lege, sed actione ex literis.in.l.j.nu.9.ff.de condi.ex lege.fo.70.
2 Obligatione generali bonorũ contracta si apponitur pactũ quòd si ad diem non soluit: vna res sit empta de rebus obligatis ad electionẽ creditoris, an valeat.in.l.si fundus.§.potest.nu.4.ff.de pigno.fo.139.
6 Obligatione generis contracta, nullus certus in obligatione, sed determinandus per solutionem, sic in.l.stipulationum.§.& harumomnium. ff.de ver.obli.nu.9.fo.4.
6 Obligatione sola facta in iudicio, quando liberetur debitor?in.l.si debitor.ff.de solut.& libera.nu.1.fo.90.
7 Obligatione contracta literis, intra biennium non est nata ciuilis obligatio: tamen pręsumitur nata.in.l.si ex cautione.nu.5.&.6.C.de nõ nume.pecu.fo.163.
2 Obligatione rem restitui inita, quando quilibet teneatur pro parte, & quando insolidum, & quando diuidua, & quãdo indiuidua.in.l.si vt certo.§.si duobus vehiculum.nu.2.&.6.ff.commo.fo.80.
Obligatione generis cõtracta vel alternatiua, si decedit stipulator pluribus hæredibus relictis, & non concordantibus, qualiter succurratur. in.l.stipulationem.§.ex his igitur stipul.ff.de verb.obli.nu.7.fo.5.
3 Obligatione rem restitui, deuenitur ad æstimationẽ non apparente re, sicut non extante.in.l.si constante.§.si vxor.nu.5.ff.solu.ma.fo.23.
1 Obligatione principali sublata quãdo remaneat accessoria.in.l.deniq; §.sed vtrum.nu.4.ff.de mino.xxv.annis.fo.132.
6 Obligatione alternatiuè contracta quando electio est creditoris, vna perempta, quando illa quę superest, peti possit?in.l.Stichum.ff.de solu.& libera.nu.1.fo.97.
1 Obligationem quæ impediunt fieri, impediunt eius solutionem.in.l. & eleganter.§.non solum.nu.2.ff.de dolo.malo.fo.130.
Et quando agatur prima actione tam in contractibus bonęfidei, quàm stricti iuris & non actione de dolo remissiuè.ibi.nu.3.
6 Obligationem extingui aliud est, & aliud obligationem cessare. in.l. qui res.§.aream.ff.de solut.& libera.nu.1.fo.99.
6 Obligationi dandi succedit obligatio ad interesse, quando est dandum alteri quàm stipulatori.in.l.decem stipulatus.§.decem mili.ff.de ver.obli.nu.1.fo.46.
4 Obligationes duorum reorum aliquo respectu dicuntur vna.in.l.si is qui duos.nu.2.ff.de liberatio.lega.fo.100.
6 Obligationes duæ principales cum resident in vna persona, an electiõe vnius alia tollatur?in.l.si reus stipu.ff.de fideiusso.& mãda.nu.1.fo.70.
1 Obligationes quo iure sunt institutę?in.l.ex hoc iure.nu.9.ff.de iusti. & iure.fo.7.
1 Obligationes de iure ciuili quæ sunt.in.l.ex hoc iure.nu.14.ff.de iusti. & iure.fo.8.
1 Obligationes ex maleficijs, quòd sunt de iure gentium.ibi.nu.15.
8 Obligationi non incidunt, nisi ea quæ sunt in bonis debitoris.in.l.quæ predium.nu.2.C.si alie.res pig.da.sit.fo.105.
6 Obligationi naturali fideiussor accedit, nisi sit penitus extincta. in.l. omni oblig.ff.de fideiusso.& manda.nu.2.fo.69.
Obligationi ciuili quando possit fideiussor accedere?ibid.
Obligatio ciuilis tantũ, quòd nascatur ex sententia ibid.

2 Obligationi quando non ineſt dies tacita,nec expreſſa,reus non conſtituitur in mora,niſi per interpellationem, interpellatio quòd debeat fieri debitori per creditorem,vel ad eius domum.in.l.item illa.nu.8.ff.de conſti.pecu.fo.76.

1 Obligationi quando vnũ ineſt,aliud in ſolutione,ex legis diſpoſitiõe, facultas ſoluendi durat vſq; ad executionem ſecus ſi ex diſpoſitiõe hoĩs q vſq; ad li.con.durat.in.l.itẽ veniũt.§.idẽ rectè.n.1.ff.de pe.hę.f.167.

2 Obligationibus dandi ex contractibus innominatis initis,non cogetur quis pręcisè imò liberatur prę ſtando intereſſe.in.l.naturalis.§. & ſi,quidem.nu.4.ff.de pręſcriptis verbis.fo.135.

1 Obligationibus iuriſgentium quòd inſit ciuilis obligatio.in.l. ſi vnus.§.pactus ne peteret.nu.12.ff.de pactis.folio.87.

2 Obligationes,quæ oriuntur ex ſcriptis principum vel ex edicto prætoris,quòd habeant etiam effectum naturalis,& producant actionem.in.l.ordinarium.nu.15.ff.de peculio.fo.96.

Obligationis dandi natura quę ſit,& quę faciendi?remiſsiuè.in.l.ſtipulationum.§.& harum omnium.ff,de verb.obli.nu.4.fo.5.

2 Obligatum ſe putans in genere ſi ſoluit aliquam ſpeciem illius generis quis repetat.in.l.ſi non ſortē.§.libertus.nu.12. ff.de condi.indeb.fo.53.

6 Obligatus quis non dicitur,qñ ei infertur pœna ad vindictã publicatã: largè tamẽ obligatus.in.l.de iniuria.ff.de Iniur.& famo.libel.n.3.f.143.

6 Obligatus rem reſtitui,ſi habet facultatem reſtituẽdi,cogitur pręcisè. aliter non.in.l.ſtipulationes non diuiduntur.ff.de ver.ob.nu.38.fo.26.

Obligatus ad factum ex legis diſpoſitione,intereſſe pręſtando,non liberatur.l.illud.nu.1.C.de excuſatio.mune.lib.10.fo.27.

6 Obligatus rem tradi ex contractu emptionis, ſi habet facultatem rei tradendę:cogitur pręcisè: aliâs liberatur ſoluendo intereſſe.in.l.ſtipula.non diuid.ff.de verbo.obligationibus.nu.29.fo. 26.

Obligatus rem tradi ex alia ſtipulatione,liberat̃ pręſtãdo intereſſe.ib.

Obligatio rem tradi iu contractu emptionis, non continet merum factum:ſecus in alia ſtipulatione.ibidem.

4 Obligatus ad fundum mulieri,ex cauſa lucratiua:ſi dictus fundus à vero domino in dotem detur mulieri,: & ſoluto matrimonio ad mulierẽ reuertatur:primus obligatus,eſt liberatus.in.l.meuius.§. duobus. numero.16.ff.de legatis ſecundo.fo.39.

5 Obligatus nũ ad agendũ cõtra aliũ liberatur cedendo mihi actionem? l.prætor ait.§.idem Nerua.ff.ne quid in loco publ.nu.1.fo.149.

Obligatus ad vſumfructumq; teneatur ad dandum & faciendum. in §.ſi quis autem.nu.4.in authen.de non alie.aut permu.fo.13.

2 Obligatus ad dandum vbi quis eſt,contra eum competit condictio.in l.certi condictio.nu.27.ff.de rebus credi.fo.10.

5 Obligatus ad factum ex legis diſpoſitione præcisè cõpellitur: ſecus ex diſpoſitione hominis.in.l.hęreditatem.nu.3.ff.de dona.fo.70.

3 Obigatus ad certam quantitatem reſpectu certę ſpeciei, dando ſpeciẽ liberatur.in.l..ſi verò.§.quod ait.nu.1.ff.ſol.mat.fol.33.

Obligatus videtur aliquis ad quantitatem & non ad ſpeciem.ibi.nu.2.

Ex iſtis verbis quanta pecunia erit.ibidem.

6 Obligatus ad agendum contra aliquem, qñ dicatur obligatus ad factũ diuiduum,vel indiuiduũ?in.l.eadem.§.Cato.ff.de ver.obl.nu.27.fo.6.

6 Obligo bona mea præſentia & futura,duobus priuatis,diuerſis temporibus,quis erit potior in poſteà quęſitis? vbi ille,cui prius ſint obligata.Et vter ex duobus cui bona ſunt diuerſis temporibus obligata,probet poſteà fuiſſe quęſita?in.l.ſi is qui.ff.de iure fiſ.num.2.&.3.fol.231.

5 Obliuio, an ſola ſufficiat ad perdendam poſſeſsionem,& vide etiam.j.in.l.ſi is qui.& ibi.in.l.quod ſeruus.num.1. ff.de acqui.poſ.fo.94.

6 Obliuioni, quod ſcit, tradere nemo debet. in.l. qui fundum.§. ſeruus meus.nu.1.ff.pro emptore.fo.113.

Et obliuio ex longo tempore de damno euitando, dat iuſtam cauſam exigendi.ibidem.nu.2.

Et quòd iuſta cauſa ignorantię non ſit longum tempus: licet ſit cauſa obliuionis.ibidem.

Obſcuritas voluntatis defuncti circa legatum declaratur per iudicem.in.l.ſi ſeruus.§.ſi numerus. nu,3. ff.de legatis primo.fol.16.

1 Obſequia quę cõſiſtũt in faciẽdo,nõ trãſeunt ad hęredes extraneos.in.venia edicti.n.1.C.de in ius vocã.f.49.

2 Obſeruare quod debeo aduerſus alium debeo obſeruare aduerſus me.in.l.ſi frater à fratre.nu.3.ff.de condi. indebiti.fo.57.

6 Obſides an poſsint eſſe inter duas ciuitates priuatas?in.l.diu⁹. ff.de iure fiſ.nu.2.fo.232.

3 Obſides poſſunt facere teſtamentũ.in.l.obſides.ff.de teſt.& qui teſt. face.poſ.fo.98.

Obſtetrices quæ abhibentur in aſpiciendo ventrẽ iurare debent in.l.temporibus.nu.1.ff,de ventre inſpi.fo.43.

6 Occidendi animo quando plures vadunt.licet vnus percuſſerit,omnes tamen tenentur.in.l. ſiin rixa, ff.ad leg.cor.de ſicca.nu.1.fo.180.

5 Occidens non ritè bannitum,qñ bannitus licitè poteſt occidi:an puniatur?remiſsiuè.in.l.ſi ſe non detulit.§.cõdẽnatũ.n.6.ff.de re iudi.fo.118.

Occidens bannitum in manu familiæ,qui ex forma ſtatuti poterat impunè occidi,an puniatur?quòd ſic.in.§.arripat.nu.3.in authẽ.vt omnes obe.iudi.pro.fo.31.

6 Occidens aliquem non poteſt ei ſuccedere.in.l.lucius Titius.ff.de iure fiſ.nu.2.fo.230.

5 Occidens bãnitum captum in manu familiæ,qui impunè poterat occidi,an puniatur.in.l.in laqueum.nu.1.ff.de acqui.re.domi.fo.79.

6 Occidens bannitum non habet neceſſe docere ſe ſciuiſſe eſſe bãnitũ.in l.inter omnes.§.j.ff.de furtis.nu.4.fo.125.

1 Occidens aliquem quem credebat exbannitum non punitur tanq; ſimplici homicidio.in.l.genero.nu.2.ff.de ijs qui not.infa.fo.1100.

4 Occidens filium fratris vel ſororis,an prohibeatur ſuccedere ab inteſtato?in.l.codicillis.§.matre.nu.1.ff.de leg.ij.fo.49.

7 Occidens aliqui,quem licitè capi poſsit ſi ſe defendat, non punitur.in l.ſi ſeruus.nu.1.C.de his qui ad eccleſ.confugi.fo.31.

Et occidens aliquem in caſu permiſſo,non poteſt accuſari.ibid .nũ.3.

3 Occidens deſcriptum in libro bãnitorum excuſatur.in.l.temporibus, §.ex hoc reſcripto.nu.6.ff.de ven.inſpi.fo.44.

6 Occidens bannitum cuius pœna non tenebat, excuſatur à pœna homicidij:ſed aliter mulctabitur.in.l.prætor.§.hęc actio.ff.vi bono.rapt. nume.1.fo.135.

8 Occidere num alium poſsim ipſi reſiſtendo,ſi ab iniuria perſonali aliter euadere nequeã aut à morte niſi per fugam.in.l.rectè.numero.8.C. vnde vi.fo.94.

6 Occidere bãnitum qui producitur in ius,an liceat?in.l.legis iulię de vi. ff.ad leg.iul.de vi priua.nu.3.fo.178.

1 Occidere proprijs manibus eſt aliud, & aliud prębere cauſam mortis. in.l.ita vulneratus.nu.1.ff.ad legem aquil.fo.193.

6 Occidere hominem pro defenſione rerum mearum licet.in.l.furem.ff. ad leg.Cornel.de ſica.nu.2.fo.179.

6 Occiſurum alium teneor verbis non facto prohibere:& etiam facto accipiendo ſalariũ ab occidendo.in.l.culpa caret.ff.de reg.iur.nu.1.f.261.

3 Occiſus ſi fuerit quis me præſente & ipſum non adiuuante, quòd non teneor niſi particeps ſceleris.in.l.cum aliter.§.ſed in eo.nu.2.ff.ad ſenatuſ.Sylla.fo.192.

3 Occiſus dicitur qui per vim occiditur,non naturaliter moritur.in.l.cũ aliter.§.occiſorum.nu.1.ff.ad ſenatuſ.Sylla.fo.193.

Occultans aliquem vt capi non poſsit,an puniatur?remiſsiuè.in.l.quoties.numero.2.C.de exacto.tributo. libro.x.folio.15.

Occultum dicitur,quod fit ſine decreto,quando decretum eſt neceſſarium.in.l.ſi quis.nu.5.C.de prædijs decurionum.lib.x.fo.23.

1 Occupans rem propria authoritate,qñ puniatur.in.l.extat nu.1.ff.quod met.cau.fo.125.

Occupans prædium incultum,& deſertum,propria authoritate : ſi accuſetur,qualiter teneatur?& ponit practicam tam pro accuſato,quàm pro accuſatore.in.l.qui agros.nu.2.C.de omni agro deſer.lib.xj.fo.49.

3 Occupans poſſeſsionem ex pacto,nõ poteſt ea vti ſi inueniat reſiſtentem.in.l.alia cauſa.§.eleganter,nu.11.ff.ſol.mat.fo.12.

Occupans prædium deſertum,vſq; ad quantũ tempus poterit moleſtari?in.l.quiſquis.nu.2.C.de agrico.& cenſi.lib.xj.fo.44.

Seruus vagus dicitur,quando eius dominus eſt vagabundus.ibi.

8 Occupans equum tuum,quem poſsidebas, teneor conſtitutione.l.ſi quis in tantam.ibi.nu.22.C.vnde vi.fo.96.

6 Occurrere ad capiendum delinquentem quilibet poteſt. in.l.ſi quis in ſeruitute.ff.de furtis.nu.1.fo.120.

3 Octo, dicuntur pauca.in.l.ſcire oportet.numero.1.ff.de excu.tuto.folio.83.

1 Odium ampliatur fauore publicæ vtilitatis.in.l.quod ait p̃tor. §.exercitum.nu.3.ff.de ijs qui.no.infa.fo.98.

6 Offendens alium per quandam conſequentiam,an puniatur ſi non habebat animum offendendi,&eum non tangat?in.l.diuus.ff.ad leg.Cornel.de ſica.nu.5.fo.179.

6 Offendens te cauſa iuuandi extraneum,quòd non teneor.in.l.culpa caret.ff.de reg.iur.nu.2.fo.261.

7 Offendens legem expreſsè & eius verba facit contra legem.in.l.nõ dubium.nu.5.C.de leg.& conſti.princ.fo.32.

2 Offendere num eum poſſum,ſi deinceps bannniatur,quemprius à me offenſum iri promiſeram,ſi bãnitum impunè offendi ſtatuto cautum ſit.in.l.eleganter.§.& ſi res.nu.2.ff.de pig.actio.fo.88.

Et quid ſi erat bannitus quando feci pacem?remiſsiuè.ibi.

3 Offendere dicitur qui alium iniuſtè ad turbationem inducit.in.l.quidam cum filium.nu.1.ff.de hære.inſti.fo.130.

1 Offendi dubitans ab inimicis poteſt petere ſignum à iudice,item cuſtodes.in.l.ſanctum.nu.1.de rerum diuiſione.fo.31.

4 Offenſa dicitur etiam illud quod pœnam non meretur,per quod ea ex iuſtè ad iracundiam quis promoueatur.in.l.diui.nu.2.ff.de his.quib.vt indig.fo.110.

5 Offensa dicitur quicquid aliquem ad iracundiam prouocat iniustè. in l.licitatio.§.quod illicitè.nu.4.ff.de pub.& vectig.fo.54.
Et offensa in personam quando dicatur fieri.ibi.nu.5.
7 Offensa dicitur quicquid alterius animum ad iracundiam prouocat. in.l.cum te pietatis.nu.1.C.de inoffi.testa.fo.121.
Offensa cum tractatur de aliquo puniendo, dicitur illa, quæ pœnam meretur.ibid.nu.2.
Et quæ dicatur offensa in personam.ibi.nu.3.
8 Offensæ leuis occasione, num quis in seruitutem reuocari queat.in.l. manumissus.nu.1.C.de obseq.pa.prestan.fo.7.
1 Offensio quando sit licita pro defensione rerum:& pro defensione alterius, quando liceat alium offendere.in.l. vt vim.nu.6.&.7.ff.de iustitia & iur.fol.5.
6 Offenso licet clamare, succurrite.succurrite. in.l.prætor.la.ij.§.si quis aduentu.ff.vi bono.rapto.nu.1.fo.136.
Offerens intra tempus subhastationum obligatur:& dicitur talis cōtractus perfectus.in.l.si tempora.nu.3.C.de fide instru.& iure haste fisca.lib.10.fo.7.
7 Offerens, consignans,& deponēs an liberetur ipso iure.in.l.si creditri ci.nu.2,C.de vsur.fo.169.
Offerens principiò minus, si modo, quàm secundus offerre velit amplius, an admittendus sit?in.l.si tempora.nu.9.C.de fide instru.& iure haste fiscalis.lib.10.fo.8.
1 Offerenti se sponte partitur.in.l. quia etiam.§. quid ergo.nu.4 .ff.de alie.iudi.mutan.caus.fac.fo.145.
6 Offerre rem & per stipulationem promittere, idem est.in.l.qui decē. §.si cum mihi.ff.de solut.& libera.nu.1.fo.94.
Officiales dissimulantes punire malefactores, qua pœna puniuntur?remissiuè ad text. in.l.si quis.nu.3.C.de deserto.& occulta.lib.xij.fo.66.
Officiales plures si commiserunt fraudem, omnes tenentur ad quadruplum, nōn tamen insolidum.in.l. qui in contractibus . nu.2.C.de iure fisci.lib.10.fo.6.
5 Officiales plures ex eodem delicto , tenentur insolidum: sed exactio fit pro parte, nisi alter non esset soluendo.in.l.si multi publicani. nu.1. ff.de pub.& vectigal.fo.53.
2 Officiales, quando possunt contrahere cum subditis in loco officij. in l.principalibus.nu.1.ff.de reb.cred.fo.20.
Officiales possunt se ad nutum superioris emendare, si delinquunt, & quando liceat pœnitere?in.§.sic igitur.num.1.&.3. in authentic.vt iudici.sine quoquo suffr.fol.14.
Officiales qui personaliter habent seruire officio, non coguntur ire ad exercitum, nec custodiam facere.In.l.pręcepit.nu.1.C.de cano.largitio. titu.libro.10.folio.17.
Officiales nefarij sunt inhibendi.ibi.nu.4.
Officialis cui commissum est aliquod officium, non potest prohiberi illud exercere.ibi.nu.5.
Officiales & consiliarij, tenentur ad collectas.in,l.actores.nu.2.C. de exacto.tributo.lib.10.fo.15.
1 Officiales publici tenentur de facto aliorum officialium , quos ipsi habent in subsidium.in.l.ex facto.nu.1.ff.de neg.gest.fo.120
Officiales publici possunt mutuare pecuniam stipendiarijs, sub vsuris. in.l.iubemus . la. 2. numero. 4.C.de erogan.milita.anno . libro. 12.folio.65.
Officiales non possunt remittere collectas:tamē propter paupertatem sic.in.l.omnes.numero primo.C.de annonis & tribu.libro decimo.folio.13.
3 Officiales non possunt cogere vt partes in se compromittant,& quæstio tutelæ non potest compromitti, etiam stante statuto q͂ omnes cōpromittant.in.l.pretor.numero primo.&.2.ff.de tuto.& cura.dat.ab his.fo.54.
Officiales & consiliarij ciuitatis, quas collectas soluere teneantur. in.l. his nostræ.numero.2.C.de Immunitate nemini concedenda.libr. decimo.fo.17.
8 Officiales, quòd debeant resistere rectori, quando malè facit:sic & subditus prælato.in.l.quoniam. numero.3.C.de appe.& consultatio . folio.84.
4 Officiales pro pignoribus non possunt facere discooperiri domum.in l.nutu.§.columnis.nu.1.ff.de leg.tertio.fo.53.
Officiali antiquo fienda est solutio, non nouo:si antiquus eorum soluit de suo.in.l.susceptores.la.2.nu.1.C.de susceptori.præpo.& arca.lib.10. folio.31.
Officiali facienti vltra modum resisti potest propria authoritate. in l.contra.nu.1.C.de executo.& exacto.li.12.fo.69.
Officiali principis venienti cum literis, est obediendum.in.l.prohibitum.nu.5.C.de iure fisci.li.10.fo.5.
Officiali in creatione, mos antiquus seruari debet. Syndicus vt dicatur legitimè ordinatus, vniuersitas mandato superioris conuocari debet in loco consueto,& sono campanæ.in.l.actuarios.nu.1.C.de numera . & actuar.li.12.fo.67.
5 Officiali creditur in maleficijs minimis.l.ædiles.ff.de via publ.& itine. publ.fruendo.nu.3.fo.149.
Officialibus principis non creditur sine literis: quando scilicet, mittuntur de vna prouincia ad aliam.in.l.prohibitum.nu.1.C.de iure fisci.lib. 10.folio.5.
Officiales missi extra prouinciam, debēt pręsidi illius prouincię ostendere literas.ibi.
Officiales debent portare insignia , ex quibus cognoscantur . ibidem.
Officiali de facto exequenti, de facto resisti potest in.l. prohibitum. nu.2.C.de iure fisci.li.10.fo.5.
1 Officialibus mutatis non mutatur officium.in.l.meminisse.nu.2.ff.de offi.procon.& leg.fo.39.
Officialis qui mittitur ad aliquid faciendum, debet iurare.in.l. Si vacantia.numero.3.C.de bonis vacanti.& eorum incorpora.libro.10.folio.10.
Officialis episcopi potest inquirere contra tenentes bona, quæ distribui debent pauperibus.ibid.nu.5.
5 Officialis, quando possit emere, vel conducere hospitium, vel habere causa remunerationis.in.l.aquilius.nu.1.ff.de dona.fo.70.
1 Officialis an possit contrahere in loco vbi gerit officium?remissiuè.in l.solent.non vero.ff.de offi.procon.& leg.fo.37.
Officialis ponens ad incantum rem vendendam, obligatur ad vendendam, si in subhastatione dicit quòd plus offerenti dabitur, vel si fisco expediebat dare plus offerenti, aliàs non.in.l.si tempora.nu.4.C.de fide instru.& iure hastæ fisca.li.10.fo.7.
5 Officialis deputatus ad exequendum contra bona delinquentium, non potest alienationes in fraudem factas reuocare.in.l.alienam.nu.18.ff.de donatio.fo.65.
5 Officialis perpetuus potest conueniri.in.l.de pupillo.§.si quis ipsi.nu. 10.ff.de noui operis nuntia.fo.11.
Officialis vnus potest contra alium agere : & quando. in.l. grauissimum.numero.2.&.3.C.ne fiscus rem quam vendidit euincat.lib.10.folio.8.
4 Officialis si non habet syndicari ex forma statuti, an possit syndicari de eo quod de bonis communis ad eum peruenit.in.l.dominus sticho.§. seruis.nu.1.ff.de pecu.lega.fo.85.
7 Officialis præstans fauorem alicui priuato punitur.in.l.diuinæ.nu.2. C.ne lice.poten.fo.85.
7 Officialis quando est potens, debet officium potentioris seu auxilium implorare.in.l.si quis in hoc.nu.2.C.de epis.& cler.fo.28.
7 Officialis officio finito, an ingredi possit monasterium.in authen.nu. 26.C.de sac.san.eccles.fo.20.
6 Officialis locans prædia rustica non tenetur de tacita reconductione. in.l.prior tamen.ff.de lega.nu.1.fo.247.
6 Officialis finito officio an teneatur de euictione?in.l.prior tamen.§.penul.ff.de legat.nu.1.fo.248.
8 Officialis qui incipit scribere causam ab initio, debet scribere vsq; ad finem.in.l.cum sententiam.numero.4.C. de sen.& interlocu.om.iudi. folio.69.
5 Officiales, qui remanserint in sacculo, possunt officium exercere ante, quàm extrahantur:ex quo certum est ad ipsos officium spectare . in.l. si legatario.§.à duobus.nu.2.ff.de fideicom.lib.fo.77.
2 Officialis propter publicam vtilitatem accipit rem priuati.in.l.pignori.§.titius.nu.1.ff.de pignora.actio.fo.90.
8 Officiales an debeant esse præsentes, quando profertur sententia:& seruanda consuetudo maiorum.in.l.sententiam. nu.1.2.&.4.C.de sent.&
2 Officialis, qui & quando possint accipere pecuniam mutuo.in.l.principalibus.nu.3.ff.de rebus creditis.fo.20.
Officialis qui tenetur dare communi duas balistas certi valoris, non potest dare quantitatem.in.l.omnibus.nume.10.de fabricensibus.lib.xj. folio.37.
Officialis negligens qualiter puniatur?& ibi, quando faciat litem suam in leg.missi.numero.1.11.&.16 C.de exacto.tributorum . libro.10 . folio.15.
Officialis deputatus ad recipiendum solutionem, non potest ab inuito exigere.ibi.nu.5.
Officiales & collectores collectarum , si aliquid retinent de eo, quod exegerint, puniuntur.ibi.nu.10.
5 Officialis positus ad beneplacitum potest conueniri,& ei nuntiatur nouum opus.in.l.de pupillo.§.si quis ipsi.nu.12.ff.de noui operis nuntia.folio.11.
Et quòd hic.§.non habet locum in alijs, qui non possunt vocari in ius. ibid.nu.13.
Officialis metus scilicet:quòd quis propter eius metum aliquid non fecit, quod facere debebat, qualiter probetur:& quòd non sufficit protestari, nisi probetur.ibi.nu.14.fo.12.
Officialis non scriptus in libro officialium, non debet habere salarium: nec vtitur priuilegijs officialium.in.l.matriculam.nu.4,C.de agentibus in rebus.lib.12.fo.59.

Officialis qui dissimulat maleficia, acriter punitur.in.l.quicquid nostrorum.numero.1.C.publicæ læti .vel confu.nun.vel infinu. libro.12. folio.69.

Officialis si eligitur specialiter ad vnum officium, per id videtur sublata omnis potestas aliis officialibus, super illa specialitate.in.l.illud, nu.5.C.de canon. largitio.titulo.li.10.fo.17.

Officialis, ad hoc vt eius nominator non teneatur: quo tempore debeat esse soluendo? in.l.hi qui.numero.2.C.de pericu.nominato.li.xj. folio.42.

6 Officialis non admittens appellantem, tenetur leg.iul.de vi publ.in.l. lege iulia.de vi.ff.ad leg.iul.de vi publ.nu.1.fo.178.

Mittens aliquem mitratum ad aliquem iudicem, tenetur dicta lege.ibidem.nu.2.

6 Officialis super catastro debet minuere libram, quando res est à flumine exportata vel exsiccata.in.l.forma.§.j.ff.de censibus.numero.1. folio.253.

6 Officialis qui non potest conueniri nisi tempore syndicatus, tamen ad domum suam perpetuò poterit conueniri.in.l.datur.ff.ad leg.iul.repetun.nu.5.fo.186.

1 Officialis non debet ducere vxorem secum & ducens tenetur pro ea.in l.obseruare.nu.1.ff.de offi.procon.& leg.fo.36.

1 Officialis vadens aliquò potest pro se dimittere vicarium & quando. ibi.nu.3.&.5.

8 Officialis qui ignorauit delictum, excusatur in syndicatu.in.l.quicunque nu.4.C.de ser.fugi.fo.3.

Officialis negligens quomodo puniatur.ibidem.in.l.mancipia. nu. 1.

6 Officialis officio durante potest accusari, non vt procedatur, sed vt processus differatur, donec desinat esse officialis.in.l.hos accusare.ff.de accu.& inscri.nu.1.fo.160.

7 Officii continuatio si per statutum prohibetur, filius non poterit immediatè poni post mortem patris ad officium paternum.in.l.placet.nu.26.C.de sacrosan.eccle.fo.15.

Officio duplici fungi nemo potest.in.l.hac parte.nu.1.C.de proxi.sacro.scrimi.li.12.fo.28.

Officia vilia non sunt danda decurionibus: sed vilibus personis.in.l. humilioribus.numero.1.C.de susceptoribus præpo.& arca.lib.10.fo.31.

Stare ad custodiam portarum, est vile officium.ibid.

Officia quòd quis habere non possit plura.in.l.his quidem.nu.1.C.qui militare possit, vel non.lib.12.fo.61.

Officium habens vnum, si ei defertur aliud, potestque eligere.ibid. nu.2.

Officia duo ex necessitate, nõ tria, quis subire potest.in.l.sancimus.nu. 1.C.de executo.& exacto.li.12.fo.69.

3 Officia quòd non transeãt ad heredes & quando heres tutoris teneatur in.l.quamuis.nu.1.ff.de fideiusso.fo.94.

Officia plura quispiam eodem tempore non potest habere.in.l.cum te.nu.1.C.quemadmo.ciui.munera.iudi.li.10.f.26.

2 Officia quæ ex necessitate geruntur, quòd finito tempore non videantur renouata.in.l.item quæritur.§.qui impleto.nu.8.ff.de loca.& conduct.fo.128.

6 Officia videntur concedi secundum consuetudinem, sicut contractus simpliciter confecti presumuntur confecti secundum consuetudinem. in.l.magistratus.ff.ad municip.& de incol.nu.1.fo.241.

7 Officia publica, num quis habere possit.in.l.placet.nu.20.C.de sacrosan.eccles.fo.15.

Officia duo assumens, cum non possit habere nisi vnum, pro primo tãtum debet habere salarium.in.l.agentes.nu.1.C.de præposi.agen.lib.12, folio.59.

Officia duo quis habere non potest, ibi.nu.2.

6 Officium agentes aliquod vel aliquam administrationem, an obligentur viriliter, vel insolidum, vel sint duo rei? in.l.eandem.ff.de duo.reis consti.nu.7.folio.60.

4 Officium executoris quando est legatarius, transit ad hæredes.in.l.alimenta.nu.2.ff.de alimen.& ciba.lega.fo.92.

4 Officium & artificium qualiter differant? in.l.legatis.§.si ex officio.nu. 2.ff.de lega.tertio.fo.61.

1 Officium iudicis, per quod petitur in integrum restitutio, peti potest cedi.in.l.quod si minor.nu.1.ff.de mino.xxv.an.fo.135.

4 Officium iudicis imploratur in casu huius.l.in.l.mancipiorum.nu.2. ff.de optio.lega.fo.78.

Et ad cuius petitionem.ibid.nu.eo.&.nu.7.

Officium iudicis quando imploratur in casu huius.l.summariè & de plano proceditur.ibi.nu.3.

1 Officium iudicis cessat quando habet locum actio ordinaria.in.l.quædam.nu.1.ff.de edendo.fo.79.

1 Officiũ iudicis imploratur vt corrigatur quod per eum cui vnus articulus causæ est commissus factum est.in.l.arbitro.nume.1.ff.qui satisd. cog.fo.64.

6 Officium iudicis quandoque potest implorari contra iniquitatem execuris exequentis.in.l.ab executore.ff.de appella.&rel.nu.4.fo.214.

1 Officium iudicis licet sit adipiscendę, possessionis tamen ei non obstat exceptio dominii propter mendacium .nu.13.in.l.in rem.num.3.ff.de rei vend.fo.179.

1 Officium qui authoritate publica gerunt, omnes edere tenentur.in.l.argentarius.nu.1.ff.de edendo.fo.79.

7 Officium priorum vel ancianorum, est publicum munus.in.l.placet. nu.21.C.de sac.san.eccles.fo.15.

2 Officium dicitur illud quod quis sine doctrina facere scit, & ibi quę sit officialis opera.in.l.si non sortem.§.libertus.nu.8.18.&.22.ff.de condict.indebi.fo.53.& sequen.

7 Officium iudicis quotuplex sit.in.l.si deposita.nu.2.C.depositi.fo.171.

Et in his quæ veniunt officio iudicis, non contrahitur mora, per interpellationem factam pacti.ibi.nu.9.

Officium iudicis non præsupponit obligationem.ibi.nu.10.

Officium iudicis imploratur à non valente agere.ibi.nu.11.

7 Officium iudicis ordinarium concurrit cum actione ordinaria.in.l.iudicio.nu.4.C.de iudi.fo.109.

6 Officium iudicis competens alicui contra non obligatum, habet naturam actionis realis & qualiter quis teneatur ad indiuiduum.in.l.eadem. §.cato.ff.de ver.obli.nu.5.&.6.fo.6.

7 Officium habens, si ad aliud eligitur, per hoc non excusatur à syndicatu.in.l.nemo.nu.1.C.vt omnes obe. iudi.tam ciui.fo.42.

7 Officium procuratoris, quando sit voluntarium.in.l. tutori.nu.1.C.de nego.gestis.fo.88.

2 Officium iudicis, non præsupponit obligationem.in.l.quæro.nu.2.ff. de locato & conducto.fo.132.

6 Officium decemprimatus dicitur patrimoniale, quia tenetur prestare de suo patrimonio, quod non potest exigere à deficientibus.in.l.munerum.ff.de mu.& hono.nu.1.fo.224.

6 Officium iudicis imploratur, vt silentium imponatur.in.l.si contendat.ff.de fideius.& manda.nu 2.fo.74.

6 Officium suum nemini debet esse damnosum.in.l.si seruus cõmunis. §.quo verò ad mandati.nu.1.fn.127.

7 Officium plures habentes cum delinquunt, omnes tenentur pro vno delicto & vna poena.in.l.aufertur.§.vlt.ff.de iure fis.nu.1.fo.234.

6 Officium suum nemini debet esse damnosum.in.l. si seruus communis.§.quo verò ad mandati.nu.1.fo.127.

1 Officium iudicis à quo ab interlocutoria appellatur, quale esse debeat. in.l.intra vtile.nu.1.ff.de mino.xxv.an.fo.137.

Officium vt quis habeat, si pecuniam det, præsumitur habere animum malè faciendi, & lucrandi indebitè.in.l.baphii & genetii.nu.2.C.de murilegulis.lib.xj.fo.36.

2 Officium iudicis in actionibus bonæfidei, quòd protenditur vltra personam actoris & rei.in.l.bonæfidei.nu.4.ff.depositi vel contra.fo.104.

4 Officium iudicis oritur quando verba diriguntur ad iudicem, & conditio ex lege quando ad iudicem non diriguntur.in.l.solent.nu.7.ff.de alim.&.cib.leg.fo.88.

Officium iudicis pro alimentis potest simpliciter implorari, & etiam alternatiuè.ibi.nu.11.

3 Officium iudicis circa alimenta descendit ex charitate sanguinis, & ex æquitate.in.l.si quis à liberis.§.vtrum.1.nu.1.ff.de li.agno.fo.41.

3 Officium iudicis competens filio, quando possit implorari ab alio quã à filio? ibid.nu.4.

6 Officium sine dignitate habens, potest vocari ad dignitatem & honores.in.l.honorem.ff.de mune.& hono.nu.2.fo.245.

8 Officium iudicis tollitur spacio.xxx.an.sicut actio.in.l.sicut. nu.1.& 3.C.de prescrip.xxx.vel.xl.an.fo.60.

2 Officium iudicis in arbitrariis exercetur, etiam contra fideiussorem.in l.centum capuæ.nu.1.ff.de eo quod certo loco.fo.73.

Officium iudicis mercenarium, quòd non subsistit actione principali sublata.ibi.nu.4.

7 Officium iudicis, in quibus conquiescat dilatione pendente.in.l.siue pars.nu.1.C.de dilatio.fo.116.

1 Officium procuratoris dicitur occupari per litis contesta.in.l.pluribus.nu.2.ff.de procu.fo.105.

5 Officium iudicis qualiter impetrari possit in exceptione.in.l.exceptiones quæ.§.j.ff.de excep.seu præscrip.& preiu.nu.2.fo.169.

5 Officium iudicis: quod competit pro executione sententiæ, quòd cõpetit ex æquitate, vt sit litium finis.in.l.à diuo pio.§.sententiam romę. nu.2.ff.de re iudica.fo.122.

Officium iudicis contra non soluentem collectas, qualeque sit.in.l.nemo. nu.14.C.de exacto.tribu.li.10.fo.15.

2 Officium est quod homo homini debet in genere.in.l.oblig.§.mandatum.nu.1.ff.mandati vel contra.fo.107.

7 Officium tutelę & curę est necessarium.in.l.sancimus.§.sed & si quis. nu.2.C.de administra.tuto.fo.192.

Officium matris est curare, vt tutores legitimè administrent, & in quibus tutoribus.ibi.nu.4.

Officium publicum licet plures assumant, tamen non dicuntur duo rei nisi expressè dicatur.in.l.ac si duobus.nu.1.C.quo quisque ordi.con.li.xj. folio.42.

Officium

8 Officium iudicis, quando imploratur, non requiritur libellus. in l. requirendi. nu. 3. C. de ser. fugi. fo. 2.

4 Officium iudicis pro alimentis imploratur. in l. seruos. nu. 4. ff. de alimen. & ciba. lega. fo. 92.
Et adde Areti. in. c. j. col. penul. de probatio.
Officium iudicis rescindens, quando incipiat competere? in l. ab hostibus. §. sed quod simpliciter. nu. 11. ff. quib. ex cau. maio. fo. 142.

1 Officium iudicis rescindens ad quid detur? ibi. nu. 13.

8 Officium vnum plures gerentes, vel aliquam administrationem qualiter obligantur, & sint duo rei debendi. Et si ex pluribus mercatoribus vnus contrahat, an quilibet teneatur in solidum, & sint duo rei? in authē. hoc ita. nu. 10. C. de duobus reis stipul. fo. 111.

5 Officium iudicis nobile in rem scriptum, transit in singularem successorem. secus personale. in l. si tertius. §. si quis prius. nu. 5. ff. de aqua pluuia arcenda. fo. 48.
Officium iudicis nobile qualiter cognoscatur, quòd sit personale, vel scriptum in rem. ibid.
Officium, quòd sit aliud à dignitate. in l. si vt propontis. nu. 38. C. de dignitatibus. li. 12. fo. 53.
Officia habentia nobilitatem annexam, & dignitatem, quæ sint. ibid. numero. 97.

5 Officium dicitur velatum crimen. in l. si multi publicani. ff. de publica. & vectigal. fo. 53.

7 Officio iudicis, coram quo causa agitatur, incumbit vt fiat copia actorum tam ciuilium, quàm criminalium. in l. is apud quem. nume. 1. C. de edendo. fo. 43.

7 Officio iudicis relinquitur, quando persona domestica admittitur in testem. in l. etiam. nu. 2. C. de testi. fo. 149.

6 Officio iudicis finito, an illa verba, donec venero, posita in banno. censeantur finita? in l. centesimis. §. si ita stipulatus fuero. ff. de ver. obliga. nu. 11. fo. 21.

5 Officio iudicis cogitur quis exhibere tabulas, quando hoc confitetur. l. prætor ait. §. si quis forte. ff. de tabulis exhibendis. nu. 1. fo. 147.

6 Officio iudicis quod subest, pōt in stipulationem deduci. in l. emptor. ff. de noua. & delega. nu. 2. fo. 85.

6 Officio cuipiam sine dignitate potest præfici, qui è prioribus ciuitatis est. in l. honorem. ff. de mune. & hono. nu. 1. fo. 245.

6 Officio iudicis agitur, quando principaliter agitur de nullitate. in l. si expresśim. ff. de appella. & releg. nu. 13. fo. 218.

5 Officio iudicis contra tabellionem rogatum de instrumento agitur ex edicto de edendo, vt illud exhibeat. l. de tabul. ff. de tabul. exhibend. nu. 4. fo. 148.

1 Officio iudicis agit qui rem sibi commodatam apud alium reperit. in l. & non tantum. nu. 2. ff. de petitio. hære. fo. 167.
Officium decurionum non potest continuari: sed domesticorum decurionum, sic. in l. ex agentibus. nume. 2. C. de princi. agen. in rebus. li. 12. folio. 60.
Officium executoris, seu commissarij testamenti, non transit ad episcopū. in. §. si quis ædificatio. nu. 3. in authen. de ecclesia. titu. fo. 57.

8 Officium iudicis per quod inquiritur, quanto tempore tollatur. in l. querela. nu. 2. C. ad legem Corn. de falsis. fo. 125.

1 Officium iudicis non habet corporalem longitudinem, ideo iurisconsultus hîc dixit latisśimum. in l. iusdicentis. nu. 2. ff. de iurisd. omnium iudicum. fo. 47.

1 Officium iudicis excludens actionem aliud est, & aliud exceptio. in l. & ita. §. nouisśimè. nu. 1. ff. nau. cau. stab. fo. 151.

1 Officium iudicis quomodo concurrat cum auxilio ordinario. in l. in causæ. ij. nu. 6. ff. de mino. xxv. ann. fo. 134.

6 Officium iudicis & actio in rem nouari potest. in l. & vno. §. j. ff. de acceptila. nu. 1. fo. 102.

2 Officium iudicis, quòd habeat executionem paratam. in l. sed & si possessori. nu. 3. ff. de iureiuran. fo. 27.

4 Officium executoris non transit ad hæredes, nisi sit dictum. in l. à filio. nu. 5. ff. de alimen. & ciba. lega. fo. 92.
Officiū executoris an transit ad successorem in prelatura. ibid. nu. 6.

6 Officium ordinis decurionum tenetur facere ea: quæ ponuntur in hac lege. in l. quoties. ff. ad municipa. & de incol. nu. 3. fo. 239.

6 Officium sibi delatum qua actione quis petere posśit? in l. si quis magistratus. ff. de mune. & hono. nu. 1. fo. 245.

4 Officium iudicis non est actio. in l. quintus. nume. 1. ff. de annu. lega. folio. 68.

1 Officium iudicis & actio an sint idem: & quomodo differant. in l. iusdicentis. nu. 10. ff. de iurisd. omnium. iudi. fo. 48.
Officium iudicis misericorditer imploratur. ibi. nu. 11.
Officium est triplex: nobile mercenarium & aduersarium. ibidem. numero. 12.

4 Officium iudicis competit pro legatis, quæ alterius vtilitatem non cōtinent: sed solum pertinent ad seruandum honorem testatoris. in l. per omnia. nu. 11. ff. de lega. primo. fo. 2.

6 Officium in aliqua ciuitate vel prouincia habens quando posśit emere? in l. aufertur. §. j. ff. de iure fisc. nu. 1. fo. 234.

3 Officium legationis qui cogantur suscipere? in l. sed & reprobari. nu. 4. ff. de excu. tuto. fo. 82.

4 Oleum quòd sit fructus industrialis. in l. maritus vxori. num. 4. ff. ad legem falc. fo. 141.

5 Olim dictio, quot tempora significet? in l. j. §. hoc autem edictū. nu. 2. ff. de noui operis nuntia. fo. 5.

1 Oliua, lana, & lac, sunt fructus industriales. in l. ex diuerso. num. 72. ff. de rei vend. fo. 174.

1 Oliua dicitur fructus industrialis. in l. si eius fundi. nu. 1. ff. de rei vend. folio. 187.

2 Omisśio leuis solennitatis, quando vitiet. in l. j. §. si plures. nu. 13. ff. de exercito. actio. fo. 92.

7 Omisśio ordinis qui est voluntarius, non vitiat. in l. humanum. nu. 1. C. de legibus, & consti. prin. fo. 33.
Omisśio crucis in inuentario, non vitiat inuentarium. in authen. vt prępo. no. impe. nu. 4. fo. 25.

1 Omisśio solennitatis quando vitiet? remisśiuè. in l. diuus. nu. 5. ff. de in integ. rest. fo. 123.

1 Omisśio crucis in inuentario non vitiat nec mutat inuentarium. in l. cū hi. §. si prætor. nu. 2. ff. de transac. fa. 95.

3 Omisśio crucis in inuentario quòd non vitiet. in l. temporibus. §. quod autem. nu. 1. ff. de vent. insp. fo. 44.

4 Omittens ponere vnam rem in inuentario, an priuetur beneficio totius falcidię. in l. beneficio. nu. 1. ff. ad legem fal. fo. 137.

3 Omittens adire ex testamento vt habeat ab intestato quando in dubio videtur facere, vt circumueniat legatarios? in l. prætor. num. 2. ff. si quis omisś. caus. test. fo. 189.

3 Omittens ex testamento vt posśideat ab intestato, quādo teneatur, in quantum & qualiter? in l. qui omisśa. nume. 2. ff. si quis omis. caus. test. folio. 192.
Omittens hæreditatem ex testamento, vt duas posśideat ab intestato: quomodo teneatur? ibi. nu. 3.
Omittens adire ex testamento, vt substitutus habeat, quando teneatur hoc edicto? nu. 4.
Omittens contratab. vt habeat ex testamento quando teneatur? remisśiuè. ibid. nu. 5.
Omittens ex institutione vel substitutione, vt habeat iure accrescendi quomodo teneatur? ibid. nu. 6.

Omne datum optimum, & omne donum perfectum, de sursum est, à Deo. in authen. vt liberti de cætero. numero. 1 folio. 35.

1 Omne & totum in quo distent? in l. omnem. nume. 1. in prima consti. folio. 3.
Omne datum optimum, & omne donum perfectum de sursum est à Deo. in authen. Constitutio quæ de digni. nu. 4. fo. 36.

4 Omne, est vniuersale collectiuum, & potest plura comprehendere. in l. plautius. nu. 2. ff. de auro & argento legato. fo. 94.

1 Omnes tenentes apothecas & vendentes & rationes conficientes, tenentur edere. in l. quędam. §. nummularios. numero. 1. ff. de edendo. folio. 79.

4 Omnes personæ, quas quis posśit eligere, quòd non sunt requirendæ, in electione fienda. in l. arbitrium. nu. 16. ff. de lega. secundo. fo. 30.
Omnes per viam rectam si non permittunt se scrutari, capi posśunt, & retineri per custodes. in l. euectiones. nu. 1. C. de cursa. pu. & anga. & paranga. li. 12. fo. 67.

4 Omnia æstimantur vt sciatur an falcidia debeat detrahi. in l. lex falcidia. §. si vsufructus legatus sit. nu. 2. ff. ad legem fal. fo. 132.

4 Omnis, & quilibet differunt: nam omnis est collectiuum: & quilibet distributiuum. in l. si pluribus. nu. 3. ff. de lega. secundò. fo. 35.

Onerantes equos vecturinos, & alia animalia, vltra solitum, quòd teneantur. in l. oneri. nume. 1. & 2. C. ne quid oneri publ. impo. li. xj. fo. 34.

4 Onera quę pertinent ad fructuarium. in l. quæro. nu. 1. ff. de vsuf. lega. folio. 72.

8 Onere pecuniario qui non grauatur, non potest onere fideicommisśi grauari. in l. titius. nu. 1. C. de oper. li. fo. 7.

4 Oneri imposito integro astringitur quis, sit id remansit in hæreditate vel legato sufficit ad onus integrum. in l. cum pater filios. §. eorum. nu. 2. ff. de legat. secundo. fo. 44.

4 Onus probādi quòd vna res sit empta ex pretio alterius cui incumbat? in l. imperator. §. cum autem. nu. 3. ff. de lega. secundo. fo. 43.

4 Onus æris alieni non sequitur legatarium vsusfructus partis bonorum in l. nullum interest. nu. 3. ff. de vsufr. lega. fo 74.
Item nec legatarium vsusfructus partis rerum certarum, ibidem. numero eodem.

4 Onus legatorum non sequitur vsufructuarium bonorum. ibidem. numero. 6.
Onus collectarum subit, qui fructus recipit. in l. res quidem. nu. 8. C. de annonis & tribu. li. 10. fo. 13.

Index ſingularium materiarum.

8 Onus ſentiens, debet ſentire commodum.& econtra.in.l.manifeſtiſsi. mi.§.ſed cum in ſecundam.numero.2.C.de fur.& ſer. corrupto.foli.6.

4 Onus per modum conditionis inductum in perſona inſtitutorum, an tranſeat ad ſubſtitutos?in.l.quæ conditio.nu.14.ff.de condi.& demon ſtratio.fo.122.

3 Onus vnum impoſitum vni domui, qualiter intelligatur.in.l. diximus.§.ſi pater.nu.1.ff.de excu.tuto.fo.81.

3 Onus impoſitum vni de domo, cenſetur omnibus impoſitum.ff.ibid. numero.2.

4 Onus in vim conditionis appoſitum ſi adimitur, non videtur emolumentum ademptum.in.l.ſi quis ſeruum.nu.1.ff.de conditio.& demon ſtra.fo.125.

3 Oneri iniuncto impar quis dicatur?remiſsiuè.in.l.paupertas, nu.2.ff. de excu.tuto.fo.83.

4 Onus luendi rem legatam quando ad hęredem pertineat.in.l.ſi ſeruus. nu.2.ff.de lega.primo.fo.19.

4 Onus adiectum legato, ſi eſt pluſquam illud, quod per teſtatorem relinquitur:nulla diminutione facta? remiſsiuè.in.l.ſed ſi hoc.§.cuidam. nu.2.ff.de conditio.& demonſt.fo.126.

5 Onus dotādi tranſeat ad hæredem extraneum?remiſsi.in.l.inſulā.nu.1. ff.ſol.mat.fo.29.

3 Onus adiectum legato, ſi eſt plus quàm per teſtatorem relinquitur, an minuatur?remiſsiuè.in.l.plautius.numero.5.ff.de conditio.& demon. folio.124.

1 Onus probandi ætatem cui incumbat.in.l.de ætate.nu.12.ff.de mino. xxv.an.fo.139.

Onus ſuſcipiendi hoſpites, eſt munus patrimoniale.in.l.qui immunitatem.nu.2.C.de mune.patrimoniorum.li.10.fo.26.

3 Onus probandi q͂ pecunia ſit perdita:vel pupillus ſit factus locupletior, cui incumbat.in.l.ſi ſine hærede.§.interpoſito.nu.1.ff.de admini. & peri.tuto.fo.63.

Onus capitationis non dicitur extraordinarium, nec ſordidum.in.l.palatini.nu.1.C.de palat. ſacra.largi.li.12.fo.60.

7 Onus miſtum quod dicatur.in.l.placet.nu.27.C.de ſacroſan.eccleſ.folio.15.

Et quando cognoſcatur miſtum onus à mero.ibi.nu.29.

4 Oneratus in quota non poteſt grauari in alia quota vltra vires relicti.in l.imperator.§.cum quidam.nu.1.ff.de leg.ſecund.fo.42.

3 Onus alimentandi quando tranſeat ad hæredes?in.l.ſi quis à liberis.§. item reſcriptum.nu.1.ff.de lib.agno.fo.42.

5 Onus refectionis ſemper pertinet ad fructuarium, ſed quando eſt magna impenſa repetit:modicam non repetit.in.l.damni.§.ei cuius.nu.3. ff.de dam.infecto.fo.40.

2 Onus cum imponitur per ſtatutum, quòd inſpiciatur tempus impoſitionis.in.l.id quod.nu.2.ff.de conſti.pecu.fo.77.

4 Onus impoſitum quando eſt nullum:an annulletur legatum?Ibi tu dic & quid contra vide, in fi.in.l.codicillis. numero.1.ff.de lega.ſecun.folio.49.

7 Onus patrimoniale quod dicatur.in.l.placet.nume.10.C. de ſacroſan. eccleſ.fo.15.

4 Onus adiectum in vim fideicommiſsi ſi adimitur, adimitur legatum. in.l.alumnę.§.ſeia.nu.2.ff.de adimen.lega.fo.103.

Opem præſtare maleficio dicitur, qui præſtat auxiliū ante maleficium, & tenetur ad pœnam, qua delinquens.in.l. in furti.§.j.ff.de furtis.nu.2.fo.126.

6 Opem præſtans raptori non dicitur fur manifeſtus, niſi deprehēdatur. in.l.ſi vendidero.§.j.ff.de furt.nu.2.fo.130.

2 Operæ præſtitæ quando repetantur, vel earum æſtimatio?in.l.ſi non ſortem.§.libertus.nu.13.ff.de condi.indebi.fo.53.

Opera eſt diuinum officium, ſcilicet diei artificialis.ibi.nu.14.

Operæ nocturnæ ad cuſtodendum tertium, dicuntur operæ.ibidem. numero.15.

Operæ qualiter diuiduntur.ibi.nu.16.19.&.21.

Et an obſequium ſit opera.ibi.nu.17.

4 Opera & ſumptus ad quam pertineat in perquirenda re legata quæ eſt in longinquo. in .l. cum ſeruus. numero.1. ff. de legatis .1. folio.13.

2 Opera fabrilis dicitur quæ fit zapando, vagando & arando.in.l.ſi non ſortem. §.libertus.nu.20.ff.de condi.indebi.fo.54.

Operæ obſequiales qualiter differant inter ſe:& in quo differant ab alijs operibus.ibi.nu.23.

Operæ propriæ qualiter imponantur, qualiter differant, & in quibus conueniant.ibi.nu.24.

Operæ officiales promiſſæ quæ concernunt perſonam eius cui exhibetur quòd cedant cum inducuntur.ibi.nu.25.

Operæ fabriles vel artificiales cedunt à die ſtipulationis.ibidem.numero.26.

Operæ fabriles vel artificiales ſi ſtipulantur loco non deſignato:quòd valeat ſtipulatio, ſecus ſi ſtipuletur opus.ibi.nu.27.

Operarum in genere promiſsio, quando dicatur de operis fabrilibus, & quando de obſequialibus.ibi.nu.28.

2 Operæ alicuius ſi conducantur, quando intelligatur quòd præſtentur ſumptu locantis vel conducentis.in.l. ſi non ſortem.§.libertus.nu.32. ff.de condi.indebi.fo.54.

Et ſi conduxi tibi ſeruitorem ad ſeruiendum certo pretio, quando poſſis illum alteri concedere eo inuito.ibi.nu.30.

Operam dantes reſcriptis illicitis, puniuntur.in.l.omne.nu.3.C.de petitio.bono.ſubla.li.10.fo.12.

5 Operarij poſſunt tueri poſſeſsionem domini.in.l.j.nu.12.ff. de noui operis nuntia.fo.3.

4 Operæ obſequiales vel incertę non tranſeunt in hæredem extraneum in.l.ſi patroni.§.imperator.numero.2. ff.ad ſenatuſconſul.Trebel.folio.152.

4 Operæ non poſſunt imponi ſeruo manumiſſo per fideicommiſſum in.l.plane.§.qui teſtamento.nu.3.ff.de leg. primo.fo.24.

8 Operæ à liberto, qua actione petantur?in.l.j.numero.4.C.de oper.lib. folio.6.

6 Operæ fictæ quòd ſint eædem, quando eadem eſt peritia in præſtantibus, & quę requirantur copulatiuè.in.l.nemo eſt qui neſciat.ff.de duo. re.conſti.nu.1.&.4.fo.59.

Operæ obſequiales, quæ dicantur?remiſsiuè.in authenti. vt liberti de cæ.nu.4.fo.35.

8 Operę libertorum quomodo imponantur?in.l.j.nu.2.C.de oper.libe. folio.6.

6 Opinio vltramonta.diſputatiuè teneri poteſt, quòd procurator admittatur in criminalibus, vbi imponitur pœna pecuniaria.in.l.accuſatore.§.j.ff.de pub.iud.nu.7.fo.154.

3 Opinio.Io.in autē:quas actiones.communiter tenetur.in.l.ſi conſtante.nu.3.ff.ſoluto.mat.fo.19.

6 Opinio communis & communis æſtimatio, quòd ſint idem, quando voce manifeſtantur.in.l.de minore.§.plurimum.ff.de quæſtio.numero.8.fo.196.

5 Opinio ſecunda gloſſ.quòd verba enuntiatiua de quibus hîc, inducunt fideicommiſſum, vel legatum non donationem cauſa mortis, eſt vera: & etiam ſapit naturam contractus inter viuos.in.l.ex hac ſcriptura.nu. 1.ff.de donatio.fo.66.

5 Opinio magis, quàm veritas in his, quæ ex ſolo animo noſtro dependent, inſpicitur, in alijs magis veritas quàm opinio.in.l.pro emptore.§. ſi ſub conditione.nu.1.ff.pro emptore.fo.112.

2 Opinio cōmunis excuſat aliquem.in.l.ſi quis patremfamil. nu.1.ff.ad. ſenatuſcon.macedo.fo.95.

3 Opinio magis quàm veritas in conſiſtentibus animo inſpicitur.in.l.gerit.nu.4.ff.de acqui.hære.fo.182.

1 Opinio quomodo præferatur veritati.in.l.barbarius.ij.nu.19.ff.de officio præto.fo.36.

2 Opinio q͞n dicatur in iudice.& eſt ſecundus gradus probationis.in.l.admonendi.nu.22.ff.de iureiuran.fo.33.

6 Opinio propria Accurſij reperitur in paucis locis glo.in.l.cōcuſsionis ff.de ſepul.vio.nu.1.fo.145.

7 Opinioni doctoris ſtare nemo cogitur.in.l.inter æquitatē.nu.10.C.de legi. & conſti prin.fo.32.

2 Opponere de iure tertij quanto quis poſsit.in.l.indebiti.§. ſed & ſi nummi.numero.13.ff.de condi.indebi. folio.50.

5 Opponenti de gabella non ſoluta an poſsit replicari, quòd non ſoluit ipſe opponēs.in.l.apud Celſum.§.marcellus.ff.de except. numero.3. fo.176.

6 Opponenti quem audiri non debere, quia non ſoluit collectas, incumbit onus probandi.in.l.in illa ſtipulatione ſi calendis.ff.de ver.oblig. nu.7.fo.11.

Si peto te puniri quia collectas nō ſoluiſti:tibi incumbit onus probandi.ibidem.

7 Opponere qui omiſit contra perſonas teſtium, quòd poterit in alia inſtantia opponere.in.l.cum apud.nu.10.C.de teſti.fo.154.

2 Opponi contra ſententiam latā pretextu falſorum inſtrumentorum, quando poſsit abſq; reſtitutione.in.l.nam poſtea.§.ſi minor. nu.4.ff. de iureiuran.fo.26.

8 Opponi de tertij iure quando poſsit?remiſsiuè.in.l.cum ſeruum.nu.1. C.de ſer.fugi.fo.3.

3 Oppoſitum in oppoſito idem operatur, quod propoſitum in propoſito.in.l.ius alimentorum.§.ſed ſi non conſtat.ff.vbi pupil.edu.de. folio.89.

6 Oppoſitum quod operatur in oppoſito, idem propoſitum in propoſito, eodem ſcilicet concurrente.in.l.inter ſtipulantem.§. ſacram rem. ff.de ver.obli.nu.3.fo.32.

4 Optio ſi eſt legata ſeruo me hærede inſtituto: quòd non valeat. in.l.ſi domino.nu.2.ff.de lega.primo.fo.25.

5 Opus præteritum quod dicatur:& quod opus futurum.in.l.j.§.hoc autem edictum.nu.9.ff.de no.oper.nun.fo.5.

Opus vt fiat ſolùm per promiſſorem, quādo videatur actum? in l.continuus.§.item qui inſulam.ff.de ver.obli.nu.2.fo.55.

Opus

5 Opus debet habere instar operis: vt habeat locum edictum destructorium. secus in prohibitorio. in. l. de pupillo. §. nuntiationem. nu. 2. ff. de noui operis nuntia. fol. 10.

5 Opus cœptum: quando quis dicatur prosequi? Et si duo incœperunt eodem tempore fabricare, vel vnus primò, alter post eum, de primo ignorãs vsus aquæ cõmunicatur, vel sorte dirimitur, tẽporib. & mẽsuris prout possit. nu. 13. l. quominus. ff. de fluminib. num. 11. fol. 150.

5 Opus in publico, quare fit, quòd nuntianti nouum opus teneatur satisdare: sed ædificans in priuato cauet. in. l. non solum. §. si cum iure. n. 3. ff. de noui operis nun. fo. 15.

2 Opus faciendum conducens, quòd faciendo partem nõ liberatur. in. l. martius. nu. 1. ff. de locato & conducto. fo. 133.

Et operis pars si collapsa fuerit, quantum tempus conductor ad reficiendum habere debeat. ibi. nu. 2.

Et cuius expensis sit reficienda operis pars collapsa. ibi. nu. 3.

5 Opus in edicto de noui operis nuntia. quantum ad remedium prohibitorium, non requiritur, quòd habeat instar operis, sed quantum ad destructorium sic. in. l. j. §. hoc autẽ edictũ. nu. 1. ff. de no. oper. nũ. fo. 7.

Et quòd in hoc edicto, & interdicto. quod vi aut clam, non datur contra tertium emptorem ad impensam. ibi. nu. 2.

5 Opus à detentore factum potest à possessore propria authoritate destrui. in. l. j. §. nuntiatio. nu. 7. ff. de no. oper. num. fol. 5.

4 Oratio respectiua deficit deficiẽte persona vel qualitate cuius respectu profertur. in. l. qui tibi. nu. 2. ff. de auro & argento lega. fol. 93.

2 Oratio indefinita quando æquipolleat vniuersali. in. l. si necessarias. §. si annua. nu. 5. ff. de pigno. actio. fo. 84.

4 Oratio vniuersalis duplex & quid comprehendat? in. l. si is qui ducenta §. vtrum. nu. 6. ff. de reb. dub. fo. 107.

4 Oratio vniuersalis quæ dicatur, quæ particularis, & quæ singularis, & quę indefinita. in. l. si ita relictum. nu. 1. ff. de lega. ij. fol. 35.

4 Oratio indefinita quæ sit? remissiuè. in. l. si pluribus. nũ. 5. ff. de le. ij. folio. 35.

6 Oratio generalis dicitur, quando apponitur signum vniuersale, omnes. & oratio vniuersalis, quando apponitur nomen collectiuum. in. l. stipulatio non potest. §. eadem. ff. de ver. obl. nu. 7. fo. 3.

1 Oratio vniuersalis recipit limitationem. in. l. inter omnes. num. 2. ff. qui satisda. cogant. fol. 65.

7 Oratio dicitur negatiua, quæ significat priuationẽ: & affirmatiua, quę significat positionem. in. l. si minorem. nu. 4. C. de in integ. rest. fo. 93.

7 Oratio soluta in dubio, æquipollet copulæ. in authentica. num. 6. C. de secundis nuptijs. fo. 183.

4 Oratio prolata sine tempore ad quod tempus referatur, in. l. si ita legatum. nu. 4. ff. de auro & argento legato. fo. 94.

2 Oratio omnis priuatiua, negatiua dicitur. in. l. ei incumbit. num. 3. ff. de nuatico fœno. fol. 150.

1 Orationes plures quando copulantur respectiuè ad aliud: tunc requiritur concursus vtriusq;. in. l. prætoris. numero. 10. ff. de ijs qui not. infa. folio. 98.

1 Ordinarius potest causam delegare, & sentẽtiam sibi reseruare, dummodo causam audiat, ter. in. §. alios autem. nu. 2. in authen. vt defunc. & fune. eo. fo. 29.

Ordinarij non recipiunt sportulas: sed delegati, sic. & quando ordinarij sportulas percipere possint? in. §. ne autẽ. nume. 1. & 2. in aut. de iud. folio. 37.

1 Ordinarius qui propter absentiam delegauit si reuersus est, iurisdictio delegati statim expirat & ad eum reuertitur. in. l. quæcunq;. nu. 14. ff. de officio eius cui man. est iuris. fo. 45.

7 Ordinarius non recusatur, vt remoueatur, sed vt ei detur adiunctus. in l. apertissimi. nu. C. de iudic. fo. 112.

1 Ordinarius auocãdo causam ad se potest delegatum reuocare. in. l. more maiorum. nu. 11. ff. de iuris. omnium iud. fo. 51.

1 Ordinarius potest delegare causam cœptam coram eo. in. l. vbi acceptum. nu. 2. ff. de iudicijs. fo. 155.

1 Ordinarius etiam de iure ciuili recusatur si suspicio etiam ratione adiũcti perfectè non recessit. in, l. ex quacumq;. ij. nũ. 30. ff. si quis in ius voc. non. fo. 61.

5 Ordinarius & delegatus ei adiunctus si ferunt diuersas sentẽtias, recurritur ad superiorem. in. l. duo iudices. ff. de re iud. nu. 3. fo. 125.

2 Ordinationem factam sciens per superiorem, quòd aliqua res vendatur minori pretio solito. si vendit pro maiori pretio quàm fuerit ordinatũ, tenetur. in. l. quero. nu. 1. ff. de act. empti. & vendi. fo. 126.

1 Ordinata per modum leg. à prelato putatiuo, quando valeant? in. l. barbarius. ij. nu. 13. ff. de offi. præto. fo. 35.

8 Ordinis ratio facit, vt possessorium preferatur. in. l. incerti. nu. 3. C. de interdict. fo. 92.

3 Ordo intellectus, & non ordo scripturę quod attendatur in substitutione. in. l. hæredes. nu. 2. ff. de vulg. & pupil. fo. 136.

3 Ordo missus quando vitiet iudicium? in. l. si quæramus. nu. 3. ff. de test. & qui testa. face. possunt. fo. 97.

3 Ordo quando attendatur, & eius omissio vitiet? in. l. si duas. nu. 2. ff. de excu. tuto. fo. 81.

3 Ordo quando attenditur & primò circa producendam aliquam rem esse. in. l. moribus. §. prius. nu. 4. ff. de vulg. & pupil. sub. fo. 142.

Ordo omissus quando habeat vitiare. ibi. nu. 5.

Ordo temporis quando attendatur vt inducat prælationem in tempore. ibidem. nu. 6.

Ordo scripturę vel locutionis quando inspicitur vt ex eo aliquid pręsumatur. ibi. nu. 7.

4 Ordo verborum in voluntate dubia inspicitur: secus in voluntate certa. in. l. quidam. nu. 2. ff. de pecu. lega. fo. 84.

7 Ordo literę non attenditur quando est contra mentem legis. in. l. cum & iudicis. numero. 19. C. de iureiur. propter calumniam dando. folio. 106.

6 Ordo decurionũ quando possit virtute arbitrij nouas gabellas & vectigalia imponere? in. l. ambitiosa. ff. de dec. ab ord. fac. nu. 15. fo. 248.

5 Ordo titulorum magis attenditur in. ff. quàm ordo titu. in. C. in. l. obligationes. ff. de act. & oblig. nu. 2. fo. 178.

7 Ordo scripturæ, quando attendatur. in. l. hæc quæ necessariò. nu. 19. C. de nouo codice faciendo. fo. 3.

3 Ordo iudicialis licet in notorio non requiratur: tamen tutius est quòd obseruetur. in. l. scriptus. nu. 3. ff. de rel. & sump. fune. fo. 200.

6 Ordo non attenditur vbi mens disponentis est certa. in. l. in his verò. §. apud marcellum. ff. de solutio. & libera. nu. 1. fo. 87.

8 Ordo vnius causę, si ad aliam causam peruertatur, non reddit sententiã nullam: & quid in ordine vnius causę ad seipsam. in. l. prolatam. nu. 1. 2. & 3. C. de sen. & interloc. om. iud. fo. 68.

Ordo substantialis iudicij, si omittitur, vitiat id, quod agit & quę sunt de ordine substantiali iudicij. ibi. nu. 4. & 5.

7 Ordo scripturæ, quòd attendatur quando mens est incerta, secus si certa. in authen. hoc ius porrectum. nu. 5. C. de sac. san. ec. fo. 24.

2 Ordo iudicij, quòd non possit per partes remitti. in. l. si societatem. §. arbitrorum enim. nu. 10. ff. pro socio. fo. 114.

3 Ordo qualis erit cum mittitur ad testes signatores absentes. in. l. cũ ab initio. nu. 1. ff. quemad. test. ape. fo. 189.

7 Originale quando est necesse, debet tradi. in. l. procurator. nu. 3. C. de edendo. fo. 47.

Originale instrumenti, si pars contra quam producitur instrumentum exemplatum iudicis authoritate instat, vt producatur an produci debeat? remissiue. in. §. & hoc insuper. nu. 3. in authenti. vt sponsali. larg. folio. 54.

1 Originale edendum quando non potest portari, iudex mittit ad locũ personas sufficientes quę illud videant & referant. in. l. prætor ait. §. sed hoc est. nu. 1. ff. de edendo. fo. 74.

6 Originem quòd quis habeat, non domicilium, qualiter intelligatur? in l. eius qui. §. antep. ff. ad municip. & de inco. nu. 1. fo. 242.

Domicilium duobus modis accipi potest. ibi.

Origini, vel incolatui, an quis possit renuntiare? in. l. origine. nu. 2. C. de municipi & origina. li. 10. fo. 25.

2 Origo actionis quòd non attendatur. l. licet. §. sed si filius. nu. 3. ff. de peculio. fo. 97.

2 Origo actionis, an attendatur. in. l. licet. §. idem scribit. nu. 17. ff. de peculio. fo. 98.

Origo & sententia æquiparantur. in. l. quotiescunque. nu. 1. C. de decurioni. & eorum filijs. li. 10. fo. 21.

Orphanotrophi an teneantur reddere rationem? in. §. orphanotrophi. nu. 1. in authen. de ecclesiast. titu. fo. 57.

Orphanotrophus, an ex causa alienare possit bona hospitalis, & an requirat decretum? ibidem. nu. 2.

6 Osse fracto si exinde sequatur vulnus in alia parte corporis, pro duobus vulneribus punitur delinquens, si agitur de vulnere. secus si de osse fracto. in. l. si gemina. ff. arbor. furt. cęsarum. nu. 3. folio. 133.

6 Oues decem faciunt gregem. in. l. oues. ff. de abigeis. numero secũdo. fo. 145.

Et porci quinq;, equi quatuor vel quinq;. ibid.

Et quatuor vel quinq; homines, faciunt gentem. ibidem.

¶ De litera P.

6 Pace facta cum meo inimico, si promittto non offendere an si exbanniatur, possum ipsum offendere? in. l. qui seruandum mihi. ff. de ver. obliga. nu. 1. fo. 37.

6 Pace inter me & te facta percussi te, an sit rupta pax? in. l. aut facta. §. j. ff. de pœnis. nu. 1. fo. 204.

6 Pace facta cum aliquo pro se & suis complicibus & sequacibus, si vnus ex complicibus offendatur ante, quàm ratum haberet, ratificatio sequens non porrigitur ad illud delictum. in. l. si si vxor. §. si quis vxo.

rem.ff. ad leg. Iul.de adul.& ſtup.ſnu.4.fo.171.

1 Pace facta inter duos qui poſtea ſe inuicem percuſſerunt, quis eorum teneatur de pace rupta.in.l.ſi quadrupes.§.cum arietes.nu.2. ff.ſi quadrupes pau.feciſ.dica.fol.192.

6 Pace facta vt.ſ.ſi vnus ex hæredibus promiſſoris offendat, pœna committitur aduerſus omnes pro portione hęreditaria.in.l. eadem.§.cato. ff.de verb.oblig.nu.32.fo.6.

Stipulatio vſusfructus, ꝙ ex parte creditoris ſit perſonalis: at ex parte promiſſoris, eſt realis.ibid.

Stipulatio pro alimentis ex parte promittentis, dicitur eſſe in rem, ex parte creditoris, perſonalis.ibidem.

7 Pax ſuper adulterio, quando poſsit fieri, vt deducatur pars condemnationis, propter pacem ex beneficio ſtatuti:& quòd ſufficiat habere pacem cum marito.in.l.tranſigere.nu.23.&.24.C.de tranſactio.fo.65.

5 Pax an dicatur rupta, quando facta eſt, & promiſſum eſt non offendere te neq; tuos, & offenditur vnus ex hæredibus ſtipulatoris? remiſſiuè.in.l.ſtipulationum.§.item ſi in facto.ff.de verb.obli.nu.4.fol. 6.

6 Pace facta inter duas ciuitates, ſi aliquis de vna ciuitate alium offendit, videtur quòd incidat in crimen læſę maieſt.in.l. proximum.ff. ad leg. Iul.maieſt.nu.6.fo.166.

6 Pace facta inter duas familias, ſi fideiuſſores hincinde dati ſunt de non offendendo ſub pœna, & vnus offendat, & ob hoc damnatur, ad pœnam cõtra fideiuſſorē agit. in.l.capitis. ff. de fideiuſ.& mãda.n.1.f.77.

6 Pace facta cũ Titio, facta fuit ꝓmiſsio de nõ offendẽdo per ſe ſuosq; hæredes, Titio mortuo, relictis plurib⁹ hęredib⁹ & vn⁹ offendatur, an pœna cõmittatur inſolidũ?in.l.eadē.§.Cato.ff.de ver. obl.nu.30.fo.6.

6 Pacem ſi duo inierunt, & promiſerunt ſe inuicem non offendere ſub pœna, cuius medietas fiſco applicetur, ſi notarius eſt ſtipulatus poterit quilibet agere pro fiſco.in.l. variæ.ff.de iure fiſci.nu.13.fol.228.

7 Pacē cũ bãnito qui facit, & ꝓmittit nõ offendere: ſi tñ poſtea offendat, nõ dicitur rũpere pacē, qñ ex forma ſtatuti bannitus põt impunè offendi.in.l.opprimẽdorũ.nu.3.C.qñ lice. vnicuiq; ſine iudi.fol. 126.

8 Pacem ſub pœna ſi plures inter ſe inierint, & vnus fuit offenſus: an omnes de illa parte poterint inſolidũ agere contra omnes, de alia parte inſolidum? vbi quòd non ſunt duo rei credendi: nec debendi. in aut. hoc ita.nu.15.C.de duo.reis ſtipul.fo.111.

Et quando plures tenentur ex delicto inſolidũ: nõ ſunt correi. ib.n.16.

2 Pacem plures ſi fecerunt cum pluribus, & promiſerunt ſe inuicem nõ offendere ſub pœna & vnus offendatur, an omnes ex parte offenſi poſſint agere inſolidum quaſi correi?& omnes ex parte offendentis teneãtur inſolidum.in.l.cum duo.nu.2.ff.de conſti.fo.6.

5 Pacem ſi duo fecerunt, & promiſerunt vnus alterum non offendere: an ſi alter faciat furtum, dicatur pax rupta. in.l.licitatio.§.quòd illicitè. nu.3.ff.de publi.& vectig.fo.54.

6 Pacem qui mecum fecit ac promiſit non offendere ſub pœna, offendendo fratrem meum, non incidit in pœnam.in.l.qui Romæ pecuniã. §.Chryſogonus.ff.de verb.ob.nu.10.fo.50.

4 Pacem faciens cum aliquo ſi poſtea banniatur & impunè occidi poſſit, ſi illum occidat non tenetur de pace rupta.in.l.hoc edicto.§.nõ fuit nu.2.ff.de dolo.fo.128.

1 Pacem data pecunia facere nõ licet, etiam ſi non ſcriptum in inſtrumẽto.in.l.furti.§.pactus.nu.1.ff.de ijs qui no.infa.fo.100.

1 Paciſci ſuper pœna poteſt, poſtquam quis de delicto eſt condemnatus.in.l.quid ergo. §.pœna grauior.numero.7. ff.de ijs, qui not.infa.fo.101.

1 Pacta & contractus facti per metum quę, quiue valeant.in.l.ſi mulier. nu.1.ff.quod met.cau.fo.127.

2 Pacta incontinenti appoſita videntur ineſſe ſtipulationi, & quomodo? in.l.lecta.nu.1.&.20.ff.de reb.cred.fo.21.

2 Pacta facta in contractibus ciuitatis habentis poteſtatem legis cõdendæ quòd poſsint allegari in iudicio contra quoſcunq;, quos ſtatuta ciuitates ligant.in.l.ciuitas.nu.4.ff.de reb.cred.fo.18.

7 Pacta facta ante contractum perfectum, dicuntur fieri incontinenti.in l.contractus.nu.5.C.de fide inſtru.fo.156.

7 Pacta liberatoria ſi non valent, vt agitur: valent vt valere poſſunt.in.l.ſi cauſa cognita.nu.5.C.de tranſact.fo.69.

7 Pacta circa actionem ſublatam, quæ non poteſt reſuſcitari, qualiter fieri debeant.in.l.vbi pactum.nu.9.C.de tranſact.fo.71.

2 Pacta dicuntur incontinenti appoſita, quando fiunt incontinenti ante, quàm cõtractus habeatur pro perfecto.in.l.lecta.nu.18.ff.de rebus creditis.fo.21.

1 Pacta plura ſi apponantur iuxta contractũ, omnia veſtiuntur cohęrentia contractus in.l.iuriſgentium.§. quin imo.nu.22.ff.de pactis.fo.83.

4 Pacta quę firmant iuramẽto.in.l.ſeius, augerius.n.4.ff.ad legē fal.f. 36.

5 Pacta in cõtractu celebrato per habẽtes poteſtatē legis cõdendę appoſita: habẽt vim legis.in.l.cęſar.nu.28.ff.de publicanis & vectigal.f.59.

5 Pacta appoſita in contractu facto ab habente poteſtatem legis condendæ, habent vim legis.in.l.cæſar.nu.3.ff.de publica.& vectigal.fo.36.

5 Pacto de vendendo, acquiritur ius emere volenti.in.l.licitatio.nu.7.ff. de pub.& vectigal.fo.54.

1 Pacti de non petendo interpoſiti ſuper re non petenda virtus prima. in.l.ſi vnus.§.pactus ne peteret.nu.8.ff.de pactis.fo.87.

Pacti de non petendo virtus ſeruãda eſt, quòd elidit actionem & parit exceptionem .ibid.nu.9.

Et quando ipſam actionem perimat.ibid.

Pacto de nõ petendo virtus tertia eſt, quod obligat paciſcentē naturaliter non petere.ibid.nu.11.

Pactiones priuatorum, quòd non valeant in præiudicium fiſci, licet inter ſe, ſic.in.l.hi qui.n.4.C.de prædijs & oĩbus rebus nauicu.li.xj.f.34.

1 Pacto liberatorio cur poteſt prouideri vni ex hæredibus tantùm: non tamen per pactum obligatorium.in.l.auus.nu.1.ff.de pactis.fo.89.

1 Pacto nudo facto de donando incontinenti aliquid, facti etiam hodie nõ oritur actio.in.l.ſi vnus.§.factus ne peteret.nu.12.ff.de pactis.f.87.

1 Pacto fieri poteſt quod acceptilatio fideiuſſoris non proſit principali.in.l.ſi cum exceptione.§.labeo ait.nu.1.ff.quod met.cauſa.fo.126.

3 Pacto non poteſt renunciari ſucceſsione viuentis. ſecus de iure canonico quia pactum de non ſuccedendo firmatur iuramento.in.l.qui ſuperſtitis, nu.1.ff.de acqui.hære.fo.185.

Pacto an fieri poſsit, ne immunitas à lege conceſſa locum habeat?in.l. vniuerſi.nu.2.C.de legatio.li.10.fo.30.

Pacto de lucrando, ſi vxor mihi lucratur de dona.propter nup.ita vir non lucrabitur de pacto, de lucranda dote.in authen.de æquali.do.nu. 2.fo.46.

2 Pactum ſi apponitur ex interuallo poſt contractum conditionalē, ex eo non oritur actio.in.l.lecta.nu.28.ff.de rebus credi.fo.21.

2 Pactum per quod aufertur teſtamenti factio, quòd non valeat . in.l. adeo morte.nu.2.ff.pro ſocio.fo.112.

1 Pactum quando eſt in obligatione ex legis diſpo.tunc quis preciſè cogitur ad factum.in.l.ſi cum exceptione.§.ſed & ſi quis.nũ.1.ff.quod met.cau.fo.126.

4 Pactum quòd liceat appellari à ſententia arbitri, an valeat etiam in illis caſibus, in quibus non oritur actio.in.l.nemo poteſt.nu.13.&.16.ff.de lega.fo.17.

2 Pacta incontinenti appoſita, quòd perinde habeantur, ac ſi in ipſam ſtipulationem fuiſſent deducta.in.l.lecta.nu.30.ff.de rebus creditis.f.22.

2 Pactum nudum purum appoſitum ſuper alio non contento in ſtipulatione conditionali, quando informet primam actionem, & dicatur veſtitum?in.l.lecta.nu.25.ff.de rebus creditis.fo.21.

6 Pactum de ſuccedendo, quia inducit votum captandæ mortis, eſt contra bonos mores, non firmatur iuramento.in.l.ſtipulatio hoc modo.ff. de ver.obli.nu.3.fo.25.

1 Pactum nudum veſtitur cohærentia contractus & nouam producit actionem ſcilicet pręſcriptis verbis.in.l.iuriſgentium.§.quinimo.nu. 1.ff.de pactis.fo.82.

1 Pactum nudum appoſitum iuxta contractum ſtricti iuris veſtitur. ibid.nu.4.

Pactum nudum principale, an veſtiatur cohęrentia pacti nudi acceſſorij.& ſic.ibi.nu.5.

Pactum nudum quando veſtiatur ſtipulatione pœnali.ibid.nu.6.

Pactum nudum veſtitur cohęrentia contractus conditionalis.ibi.

Pactum nudũ appoſitum iuxta contractum remanet efficax: licet contractus tollatur, niſi ſit appoſitum in contractibus reſpectiuis: quia tũc etiam tollitur.ibi.nu.7.

Pactum nudum appoſitum iuxta contractum non informat veterem quando non ſubeſt.ibi.nu.10.

Pactum nudũ nedũ informat obligationē ſed etiã contractũ.ibi.nu.11.

Pactum à iuregentium veſtitur nomine, rei interuentu & cohærentia contractus.ibi.nu.15.

Pactum de iure ciuili veſtitur nomine, forma, cohærentia contractus, iureiurando & operis initio.ibid.nu.16.

4 Pactum de ingrediendo rem propria authoritate, non exercetur contra ſingularem ſucceſſorem, ſine aliquali cauſę cognitione.in.l.is cui legatorum.§.qui in poſſeſsionem.nu.2.ff.vt in poſſeſsio.legato.fol.161.

2 Pactum appoſitũ fauore vnius, non debet in eius læſionem redundare. in.l.quamuis.nu.1.ff.de pigno.actio.fo.84.

2 Pactũ quòd quis nõ teneatur de euictione: quòd non porrigit effectũ ſuum circa tria.in.l.emptorē.§.qui aũt.nu.2.ff.de actio.empti.fo.122.

8 Pactum factum vni ex correis debendi, quando proſit alijs?in authen. hoc ita.nu.49.C.de duob.re.ſtipul.fo.113.

Pactum & acceptilatio in quo diuerſa ſunt, & cur ita?ibi.nu.50.

1 Pactum creditorum pręſentium, quare ſit quòd pręiudicat abſentibus priuilegiatis & non habentibus hypothecam.in.l.reſcriptum.nu.4.ff. de pactis.fo.84.

7 Pactum in criminibus publicis, quando valeat.in.l.tranſigere.nu.20. C.de tranſact.fo. 64.

1 Pactum vt porrigatur ad alios requiritur quòd interſit pecuniariter, nõ ratione affectionis.in.l.fideiuſſoris.nu.1.ff.de pactis.fo.86.

1 Pacto quando fieri poſsit id quod per legem?in.l.non impoſsibile.nu. 4.ff.de pactis.fo.92.

1 Pacto non poteſt fieri vt in pignoribus habeat locum pactum leg.com

miſſoriæ,

missoriæ, neq; quod mutuum factum filiofami. teneat. in. l. ius publicum. nu. 6. ff. de pactis. fo. 90.

2 Pacto de vendendo facto præsumitur contractũ pignus. Adde cepolã in tracta. de summa. contract. in. l. creditor. §. post diuisionem. nu. 1. ff. qui potio. in pigno. hab. fol. 141.

7 Pacto nudo incontinenti apposito, etiam quando nullus resultat cõtractus innominatus oritur actio. in. l. ex placito. num. 8. C. de rerum permuta. fol. 176.

2 Pactũ nõ potest fieri, quòd societas transeat ad hęredes. in. l. adeo morte. nu. 1. ff. pro socio. fo. 112.

2 Pacto apposito in traditione rei meæ, quæ mea durat. quod alteri . quęratur vtilis actio, si moriatur. in. l. pubia meuia. nu. 1. & 3. ff. depositi vel contra. fol. 103.

5 Pacto partium non possunt substãtialia contractus mutari. nec ea quę respiciunt solennitatem actus. in. l. testamenti. nu. 6. ff. de testa. & qui test. fac. fol. 96.

6 Pacto an tollatur obligatio naturalis & ciuilis? in. l. vbicumq;. ff. de fideiusso. & manda. nu. 4. fo. 79.

6 Pacto quod fieri nequit, lege num induci possit? in. l. nec ex prǣterito. ff. de reg. iuris. nu. 1. fo. l. 261.

5 Pacto adiectionis in diem, vel legis commissoriæ, non quęritur d omi nium per procuratorem dño. in. l. qui mihi. num. 11. ff. de dona. fol. 64.

1 Pactorum vestimentum quotuplex sit. in. l. iurisgentium. §. quinimo nu. 12. ff. de pactis. fol. 82.

6 Pactum vnius ex duobus reis quãdo alteri noceat? remissiuè. in. l. si duo rei. ff. de solut. & libera. nu. 1. fo. 97.

2 Pactum quando interpretatur pro eo qui ipsum apposuit. in. l. insulã nu. 1. ff. qui potio. in pigno. habe. fo. 142.

5 Pactum principale an restituatur à pacto pœnali? remissiuè. in. l. ex pupillari. nu. 2. ff. de vulg. & pup. sub. fo. 156.

6 Pactum de non succedendo firmatur iuramento. in. l. stipulatio hoc modo. ff. de ver. oblig. nu. 4. fol. 25.

Filia quæ pactum fecit fratri, de nõ succedendo patri & iurauit, nõ prohibetur succedere ex testamento. ibid.

6 Pactum vnius ex fideiussoribus nõ præiudicat creditori cõtra aliũ fideiussorem agenti. in. l. si stipulatus esses. §. si ex duobus. numero. 1. folio. 71.

Modus adiectus in vltimis voluntatibus inducit dispositionem : idem in contractibus. ibidem.

5 Pactum id non valet, quo nõ liceat mihi procuratorẽ reuocare, nec aliud pactum contra substantiam contractus. in. l. cum precario. ff. qđ vi, aut clam. nu. 1. fo. 166.

Pactum initum per officiales deputatos ad venditionem gabellarum, cum emptoribus ipsarum, quòd sit nullum : si est factum contra solitũ modum vendendi. in. l. cum nulla. nu. 1. C. de pascuis publi. vel priua. libro vndecimo. fo. 50.

5 Pactum legis commissoriæ, vel adiectionis in diem, quando resoluet contractum etiam in alijs. in. l. j. nu. 10. ff. de donat. fo. 60.

Pactum factum per debitorem creditori, quod ei non liceat probare solutionem, nisi per publicum instrumentum, quòd non valeat. in auf. vt sine prohi. nu. 10. fo. 40.

6 Pactũ de dando pignore insolutum quando non valet, an firmetur iuramento? remissiuè. in. l. quamuis. ff. de solut. & libera. numero. 4. folio. 92.

8 Pactum factum ab vno ex reis credendi, quando prosit, vel noceat alteri. in authen. hoc ita. nu. 52. C. de duob. re. stipu. fo. 113.

8 Pactum legis commissoriè, etiam in pignoribus est, quod fit per verba directa. in. l. qui pactus. nu. 1. C. de pact. pig. fo. 108.

Et quid si per obliqua. ibidem.

8 Pactum quòd liceat creditori, nõ solũm ingredi possessionem : sed ẽt insolutum accipere sua authoritate, an valeat. in. l. creditores. la. ij. numero. 13. C. de pignorib. fol. 101.

Et huiusmodi ius intrandi, & retinendi possessionem, propria authoritate, non competit ante debitum liquidum, seu in notorium deductum. ibid. nu. 14.

8 Pactum per quod datur licentia creditori de ingrediendo possessio. rei sibi obligatæ, valet. in. l. creditoris. numero. 2. C. de pignoribus. folio. 100.

2 Pactum de vendendo in dubio, non intelligitur personale remissiuè. in. l. si necessarias. §. de vendendo. nu. 1. ff. de pigno. actio. fo. 84.

1 Pactum apponi põt in venditione domus, ne emptor ibi exercere possit talem actum. & tenet, & ꝙ non sit seruitus. in. l. venditor. nu. 1. ff. cõmunia prædio. fo. 188.

6 Pactum ꝙ à sententia arbitrarij compromissarij possit appellari, an valeat? remissiuè. in. l. ex consensu. ff. de appellatio. & rel. numero. 2. folio. 220.

6 Pactum personale non tollit ciuilem nec naturalem obligationem. in. l. l. vbicunq;. ff. de fideiusso. & manda. nu. 11. fo. 79.

6 Pactum tacitum resultans ex acceptilatione inutili facta per alterũ ex reis credendi, non habet vim, quam habet acceptilatio in præiudicium correi. in. l. ex duobus. ff. de duo. reis constit. nu. 29. fo. 62.

4 Pactum quòd instantia possit prorogari an firmetur iuramento. in. l. seius & augerius. nu. 7. ff. ad leg. falci. fo. 136.

4 Pactum inter litigantes quod non possit opponi de peremptione. instanter non valet. ibi. nu. 3.

2 Pactum de non diuidenda societate, intelligitur, si promissa seruentur. item nisi socius sit rixosus. in. l. si conuenerit. nu. 1. ff. pro socio. fo. 111.

1 Pactum quòd quis possit aliquem conuenire, quid operetur. in. l. si conuenerit. nu. 4. ff. de iuris. om. iudi. fo. 53.

Pactum per quod promittitur solui in quolibet loco quo placuerit & arctarit. quid operetur? ibid.

1 Pactum appositum in traditione rei, quando producat actionem. in. l. in traditionibus. nu. 1. ff. de pactis. fo. 92.

Pactum appositum ad excipiendum quando valeat ad agendum. ibid. numero. 3.

1 Pactum ne maleficium committatur quòd non sit superfluum & valeat. in. l. non impossibile. nu. 1. ff. de pactis. fo. 92.

1 Pactum circa administrationem tutelę debet fieri in principio tutelæ. vt dicatur factum incontinenti. in. l. iurisgentium. §. idem marcellus. nu. 1. ff. de pactis. fo. 83.

1 Pactum personale quando fiat in. l. qui in futurũ. §. si ex altera. nu. 2. ff. de pactis. fo. 92.

1 Pactum appositum incontinenti iuxta contractum, quando possit reuocari. in. l. si cum fundum. nu. 3. ff. de pactis. fo. 89.

Pactum de non petendo non presupponit de necessitate donationem. in. l. contra iuris. §. si filius. nu. 2. ff. de pactis. fo. 88.

1 Pactum de liberãdo in futurum inducit exceptionem in præsenti. in. l. si intra. nu. 4. ff. de pactis. fo. 91.

1 Pactum per quod promittis mihi quòd dabis Titio decem quem effectum habeat. in. l. huius edicti. nu. 3. ff. de pactis. fo. 80.

1 Pactum secundum circa substantialia contractus renouat contractum pro parte quando est factum cum vno ex pluribus: si cum eodem est factum & verba sunt apta ad renouandum contractum, vel ambigua, & contractus est renouatus secus si non sunt apta. in. l. iurisgentium. §. adeo autem. nu. 1. ff. de pactis. fo. 83.

Et est vtile ad cognoscendum ex quo contractu agatur & ex quo debeat solui gabella. ibid.

7 Pactum de non alienando, non impedit domini translationem & quãdo. in. l. ea lege. nu. 5. & 6. C. de condi. ob cau. fo. 135.

Pactum de non faciendo rem sacram: vel religiosam valet. ibidem. numero. 2.

7 Pactum, quòd res concessa in emphyteusin, cum melioramentis reuertatur ad ecclesiam suam, valet. in. l. iubemus. §. sane, ne omnis. nu. 2. C. de sacrosan. eccles. fo. 24.

1 Pactum nudum quod est in. l. iurisgentium. §. igitur. nu. 1. ff. de pactis. folio. 81.

4 Pactum quod seruituti quam habeo in fundo tuo non prescribatur an valeat. in. l. turpia. nu. 19. ff. de legatis primo. fo. 17.

5 Pactum contra substantiam contractus, vel naturalia cõtractus, vel accidentalia, vel contra naturam rei in cõuentionem deductæ. in. l. vbi ita. nu. 1. ff. de mortis cau. dona. fo. 74.

1 Pactum per quod quis renunciat defensioni suæ, quando valeat? in. l. pactum. nu. 5. ff. de pactis. fo. 91.

2 Pactum nudum vestitur cohærentia contractus, quando pro eodem apponitur pactum pro quo contractus. in. l. lecta. nu. 10. ff. de rebus creditis. fo. 21.

2 Pactum de non petendo, quando tollat naturalem obligationem. in. l. nunc videndum. nu. 23. ff. de condi. indebiti. fo. 48.

2 Pactum incontinenti appositum, quòd informat veterem actionem, si est apta informari. in. l. lecta. nu. 32. ff. de reb. cri. fo. 22.

5 Pactum leg. commissoriæ & adiectionis in diem, quod rescindat venditionem ipso iure. in. l. si à te hæ. §. vltimo. ff. de excep. rei iud. nume. 2. folio. 172.

2 Pactum vltimo loco appositum, quòd non tollat primam stipulationem ipso iure, sed ope exceptionis. in. l. lecta. nu. 16. ff. de rebus creditis. folio. 21.

Pactum afferens dilationem quãdo inest actioni, non est necesse quòd pars opponat. ibi. nu. 21.

Pactum de non petendo conditionali, appositum incontinenti vel ex interuallo iuxta stipulationem puram quando præiudicat stipulanti. ibi. nu. 22.

Pactum vel stipulatio contra bonos mores, quòd non firmetur iuramento. in. l. si quis. numero. 2. C. de agrico. & censi. li. xj. fo. 43.

7 Pactum factum de futura successione mortui valet. in. l. conditionis. nu. 5. C. de pactis. fo. 49.

Pactum factum contra voluntatem testatoris valet. ibidem. numero. 6.

Pactum appositum à possidente fundum patrimonialem, vel fiscalem ipsum vendente, quòd ipse, & non emptor teneatur soluere canonem, non tenet: nisi in iuramento ad sit principis authoritas.

in.l.ius emphyteo.numero.1.C.de fundis patri.& saltuen.libro .xj .folio.51

7 Pactum, quod contra instrumentum non possit probari, nisi per instrumentum, non valet.in.l.iubemus.nu.2.C.de iudi.fo.110.

2 Pactum, quòd debito non soluto creditor habeat pignus iusto pretio emptum.in.l.si fundus.§.potest.nu.1.ff.de pignoribus.fo.139.

Pactum commissum vno casu, quando posset ex alio committi?in.§.& ante nos.nu.3.in authen.de non eligendo.&c.fo.6.

1 Pactum factum à regentibus municipium prodest singulis de vniuersitate.in.l.testatrix.§.plures.nu.1.ff.si serui.vendi.fo.191.

Pactum statutum, & renunciatio, an æquiparentur?in Rub.de decre.decu.super immu.nu.2.lib.10.fo.26.

6 Pactum quando ex post facto, vel de dando insolutum apponitur, quomodo differat.in.l.quàmuis.numero.3.ff.de solutio.& libera.folio.92.

6 Pactum quòd vicinus non prohibeat venire aquam iuxta domum, si domus vendatur, an istud pactum transeat ad emptorem?in.l.si sub vna significatione.§.si quis viam.ff.de ver.obli.nu.1.fo.55.

6 Pactum non extinguitur si promissor alienat.in.l.si sub vna significatione.§.si quis viam.ff.de ver.obli.nu.2.fo.55.

1 Pactum gratuitum non inspectis verbis testamenti, non valet.in.l.de his.nu.2.ff.de transac.fo.95.

1 Pactum de parendo sententię, si transactioni nõ parcatur, meretur executionem sicut sententia & confessio.in.l.tale pactum.§.qui prouocauit.ff.de pactis.fo.90.

1 Pactum simplex non est donatio.in.l.qui transigit.nu.4.ff.de transac.folio.94.

1 Pactum est genus continens in se transactionem.ibi.nu.5.

1 Pactum factum super vna re nõ porrigitur ad aliam.in.l.si vnus.§.ante omnia.nu.2.ff.de pactis.fo.88.

1 Pactum de quota vel certa parte litis quòd nõ valeat.in.l.sumptus.nu.1.ff.de pactis.fo.92.

Et quare non valeat tale pactum?ibi.nu.2.

4 Pactũ quòd liceat appellari à sententia arbitri an valeat etiam in illis casibus in quibus non oritur actio.in.l.turpia.nume.13.ff.de legatis primo.fo.17.

8 Pactum, quòd si pignus nõ luatur, cedat in insolutum, appositum incõtinenti, non valet:secus ex interuallo.in.l.fundi.nu.1.C.de pactis pignorum.fo.108.

1 Pactum contra bonos mores, non valet.in.l.ius publicum.nu.5.ff.de pactis.fo.90.

1 Pactum in contractibus qui solo consensu contrahuntur tollit actionẽ ipso iure.in.l.ab emptione.nu.4.ff.de pactis.fo.93.

6 Pactum de futura successione quando valeat & quando non.in.l.stipulatio licet modo.ff.de ver.obli.nu.7.fo.25.

2 Pactum de quota litis, priuat procuratorem actione mandati in.l.si remunerandi.§.maurus.nu.1.ff.mandati vel contra.fo.107.

4 Pactum & repudiatio differunt:quia repudiatio fit consensu vnius:pactum duorum.in.l.homine.nu.2.ff.de optio.lega.fo.79.

7 Pactum quòd quis pro debito cercerari possit, quòd non valeat.in authen.imo.nu.2.C.de actio.& oblig.fo.139.

1 Pactum appositum in instrumento quod reus possit personaliter capi, non transit ad hæredem.in.l.si decesserit.nume.1.ff.qui satisd.cog.folio.63.

1 Pactum nudum vestitur rei traditione nisi traditio sit facta ad liberandum à pręcedenti obligatione.in.l.si intra.numero.1.ff.de pactis.folio.91.

4 Pactum & transactio cedentis, an noceat cessionario?in.l.facta.§.si hæres.nu.4.ff.ad senatuscon.trebel.fo.154.

2 Pactum factum quòd non soluta pecunia intra certum tempus pignus sit solutum pro debito:an valeat in.l.titius.num.1.ff.de pignorat.actio.folio.89.

Et de ratione quare non valeat incontinenti.ibi.

6 Pactum factum à successore quando prosit euincenti?in.l.hæres à debitore.ff.de fideiusso.& manda.nu.3.fo.72.

1 Pactum personale vt non egrediatur personam debet fieri cum dictione taxatiua.in.l.nisi.nu.2.ff.de pactis.fo.85.

7 Pactum nudum appositum iuxta traditionem rei, vestitur in tradentis fauorem.in.l.legem.nu.1.C.de pact.fo.61.

Pactum nullum quid sit:& qualiter cognoscatur.ibi.nu.2.&.7.

Et pactorum vestimenta sunt sex:re, verbis, literis, consensu, cohærentia contractus, & rei interuentu, operis initio, & iureiurando.ibid.numero.3.

Pactum nudum quando vestiatur legis auxilio.ibidem.numero.5.folio.52.

Et nunquid pactum nudum vestiatur in casibus iureiurando.ibid.numero.7.

Pactum quando vestitur cohærentia contractus:an semper pariat actionem præscriptis verbis.ibi.nu.10.

7 Pactum tacitum non requirit præsentiam partis.in.l.si creditoris.nu.5.C.de pactis.fo.54.

3 Pactum factum per filium quòd etiam filij ex ea non succedant, quòd non valeat, licet contrarium in aliquibus locis de consuetudine admittatur.in.l.qui superstitis.nu.3.ff.de acqui.hære.fo.186.

1 Pactum gratuitum factum per vnum ex duobus reis credendi non pręiudicat alijs:secus pacto non gratuito.in.l.si vnus.nume.1.ff.de pactis.folio.86.

1 Pactum secundum contrarium primo illud non tollit.in.l.si vnus.§.pactus ne peteret.ff.de pactis.fo.86.

1 Pactum secundum de petendo factum inducit naturalem obligationẽ & tollit naturalem obligationem inductam per pactum primum de non petendo:& replicationem inducit contra exceptionem inductam ex primo pacto.ibi.nu.14.fo.87.

1 Pactum de non petendo quomodo differat à pacto de non agendo?remissiuè.ibi.nu.15.

1 Pactum de non petendo non repellit agentem, nisi allegetur per reum etiam si de eo constaret in iudicio ex confessione actoris.ibidem.numero.18.

7 Pactum nudum etiam in contractibus stricti iuris, vestitur cohærentia contractus.in.l.in bonæfidei.nu.1.C.de pact.fo.53.

Pactum appositum super contractu etiam ex interuallo quando valeat:& qua ratione agatur ad id, quod venit in pacto.ibidem.numero.2.&.3.

Pactum quando dicatur fieri incontinenti post contractum.ibidem.numero.5.

7 Pactum quòd liceat ingredi possessionem propria authoritate, quòd exerceatur etiam cõtra ecclesiam, si possessio ad eam transit.in.l.si quis.C.de episco.& clericis.fo.29.

4 Pactum de dote lucranda habet locum qnando matrimonium casu vel culpa communi soluitur.in.l.cum dos.numero.3.ff.de dote præle.folio.75.

3 Pactum quòd qui tenetur insolidum non conueniatur vltra quàm facere possit, tenet in.l.alia caua.§.eleganter.numero.6.ff.solu.matri.folio.12.

3 Pactum quòd liceat creditori capere debitorem, quòd non valeat.ibid.numero.10.

3 Pactum ne liceat debitori cedere bonis an sit validum.ibidem.numero.13.16.&.17.

3 Pactum quod debitor stet in carceribus donec soluerit debitum:an sit contra bonos mores.ibi.nu.13.

7 Pactum, quòd dominus non possit emphyteutam, etiam non soluentum expellere, an valeat.in.l.in emphyteutica.nu.6.C.de iure emphy.folio.178.

Pactum contra naturam contractus, facit contractum nullum:secus si fiat contra accidentalia, vel naturalia contractus.ibi.nu.7.

6 Pactum factum vni ex reis debendi prodest alteri, scilicet quantum interest eius, cui pactum factum est, siue sint socij, siue non. Et de distinctione vide nume.24.in.l.ex duobus.ff.de duo.12.constit.nu.22.folio.62.

Et iura quæ dicunt, siue sint socij, siue non, ad hoc vt pactum vnius prosit alreri, de qua societate intelligantur?ibid.

6 Pactum vnius in eo casu prodest insolidum alij, quo socius contra socium est habiturus regressum.in.l.ex duobus.ff.de duo.re.constit.nu.23.fo.62.

3 Pactum de dote lucranda per virum matrimonio soluto, quòd non possit in hoc iudicio opponi.in.l.si constante.numero.87.ff.solu.mat.folio.21.

1 Pactum appositum in traditione rei, de re non alienanda, valet ad hoc vt contraueniens pacto teneatur de interesse, non ad hoc quòd impediatur dominij translatio.in.l.nemo.numero.1.ff.de pactis.folio.94.

6 Pactum ꝙ quis non possit alienare rem suam, non tenet nisi paciscentis intersit.in.l.si ita quis promis.§.ea lege.ff.de verb.obliga.numero.1.folio.54.

6 Pactum de vendendo pignore nulla notificatione præcedente, valet.in l.Titio.§.vlti.ff.ad municip.& de inco.nu.1.fo.243.

6 Pactum tacitum resultans ex tempore, quòd tollat naturalem obligationem.in.l.vbicunq;.ff.de fideiussori.& mandatorib.numero.12.folio.79.

8 Pactum nudum non vestitur manumissione, sed cohærentia manumissionis.in.l.j.nu.2.C.de oper.li.fo.6.

Pactum nudum, an vestiatur iureiurando? remissiuè.ibidem numero.3.

8 Pactum de lucrando dotem viro præcedente, sicut non valet, ita eodem modo, nec pactum de lucranda donatione ante nuptias, prædecedente muliere.in.l.quod scitis.§.si autem.numero.2.C.de bo.quę libe.folio.56.

2 Pactum vltimo loco oppositum, quando impediat cursum vsurarum? in.l.licita.nu.15.ff.de rebus creditis.fo.21.

7 Pactum de futura successione conseruanda, an valeat?in.l.ne quæstio.nu.2.

nu.2.C.de pact.fo.58.
Pactum vt ingratitudo futura non obstet,non valet.in.l.ne quæstione.nu.3.C.de pact.fo.58.
Pactum reseruandæ successionis factum per filiam,non valet,quando statutum dicit,quòd extra ciuitatem nupta non possit succedere ex testamento,vel ab intestato.ibi.nu.5.
Pactum de non succedendo quando valeat:& quando confirmatur iuramento,vel ab intestato.ibi.nu.7.& 8.
Et quando valeat pactum de succedendo.ibi.nu.10.
Pactum de hæreditate obuenienda certo modo disponenda, quando valeat.ibi.nu.17.
7 Pactum simplex seu liberatio,trahit secum executionem in pactis liberatorijs.in.l.si maior.nu.2.C.de dolo.fo.92.
7 Pactum legis commissoriæ in pignoribus ab initio non valet:ex post facto si fiat,valet.in.l.si ex cautione.numero.8.C.de non.nume.pecu.folio.163.
7 Pactum verum requirit præsentiam partis:sed pactum tacitum inductum à lege,non.in.l.post venditionem.nu.1.C.de pact.fo.50.
Pactum,seu renuntiatio facta super re aliqua,porrigitur etiam ad præambulum ipsius rei.ibi.in.l.postquam.nu.1.
7 Pactum nudum incontinenti appositum, quòd non pariat actionem.in.l.quamuis.nu.2.C.de vsur.fo.68.
7 Pactum adiectum per creditorem:qui succedit debitori in traditione rei facta possessori,quam actionem pariat.in.l.debitori.nu.5.C.de pactis.fo.51.
7 Pactum nudum vestitur rei interuentu in fauorem implentis contractū ex parte sua:& in contractibus vltro citroq; obligatorijs.in.l.si certis.nu.5.C.de pactis.fo.57.
7 Pactum de non petendo:an tollat actionem etiam ciuilem.in.l.cū quis ignorans.nu.24.C.de iur.& facti igno.fo.38.
7 Pactum inter dominum & seruum non valet.in.l.interpositas.nu.4.C.de transactio.fo.62.
7 Pactum nudum principale,an vestiatur à stipulatione pœnali accessoria.in.l.petens.nu.3.C.de pact.fo.56.
Pactum nudum,quod fuit appositum iuxta aliud:an pactum nudum procedens,quod deinde vestitū fuit rei inteuentu vestiatur sequuta traditione.ibi.nu.4.
Et an pactum nudum appositum iuxta pactum conditionale, vestiatur.ibi.nu.5.
7 Pactum per quod instantia prorogatur,non firmatur etiam iuramento.in.l.properandum.nu.4.C.de iudi.fo.110.
Et cautela,vt possit instantiam causę prorogare.ibi.nu.5.
6 Pactum de dando pignore insolutum,non præiudicat creditori possidenti,& quando valeat,& quando non?in.l.quamuis.ff.de solu.& libera.nu.1.fo.92.
5 Pactum de faciendo quem hæredem etiam iuratum non valet.in.l.testamenti.nu.2.ff.de test.& qui test.fac.poss.fo.66.
5 Pactum factum de instituendo incapacem:quòd non valeat.ibidem.numero.5.
4 Pactum ingrediendi fundum propria authoritate quòd exerceatur cōtra ecclesiam,ad quam res peruenit.in.l.interdum licet.nume.1.ff.vt in possessio.lega.fo.162.
7 Pactum incontinenti appositum,actionem veterem informat,& nouā parit præscript.verbis.in.l.si fundum.nume.2.C.de pact,interempt.& vendi.fo.175.
7 Pactum,quod fit contra legem,vel præter legem , quando valeat.in.l.pacta quæ contra.nu.1.C.de pact.fo.51.
7 Pactum de non petendo.quas vires habeat.in.l.pacta nouissima.nu.4.C.de pactis.fo.53.
6 Pactum de dando vxori insolutum rem maioris precij,quàm sit dos, constante matrimonio non valet,secus si solut.matrimo.in.l.quamuis.ff.de solu.& libera.nu.2.fo.92.
6 Pactum factum per rusticum,quòd si inueniatur in vinea,possit percuti,non valet.in.l.iniuria.§.vsq; adeo.ff.de iniu.& fa.libel.numero.3.folio.137.
4 Pactum factum reo quando prosit fideiussori.in.l.si quis.nu.1.ff.de liberis.lega.fo.97.
8 Pactum factum cum marito,ne liberi ex eo matrimonio,succedant, an valet.in.l.pactum.nu.1.C.de colla.fo.12.
6 Pactum de non agendo furti.si factum est,ex noua contrectatione nascitur actio furti.in.l.ei qui furti.ff.de furtis.nu.2.fo.120.
7 Pactum nunquam vestitur cohærentia contractus vestiti accessorij.in l.si pacto.nu.5.C.de pactis.fo.53.
5 **Paduanus** & de Padua,idem est dicere in.l.sed & reprobari §.amplius.nu.1.ff.de excu.tuto.fo.82.
2 **Palam** & publicè fieri dicitur,quod fit consanguineis & amicis præsentibus.in.l.frater à fratre.nu.51.ff.de condict.indebi.fo.69.
8 **Palatium** non confirmatur si quicquam in eo fiat.in.l.nominatim.nu.2.ff.de lib,& posth.fo.103.
5 **Pandectarum** volumina, gratia commodioris lecturæ fuerunt diuisa.in rub.quia.nu.9.ff.solu.matri.fo.2.
6 **Pannorum** appellatiōe venit zona,qua quis præcingitur, & est largior,quā vestis appellatio.in.l.diuus.ff.de bo.damna.nu.2.&.4.fo.209.
6 **Papa** licitè concessit regi Carolo regnum Hierusalem.in.l.liber homo.ff.de ver.obli.nu.1.fo.28.
1 Papa confirmans priuilegia,vel statuta alicui ciuitati quòd intelligitur confirmasse iusta.in.l.de iure.numero.1.ff.de ijs qui sunt sui,vel.folio.24.
4 Papa si concedit alicui prębendam,de proximo vacaturam in tali diocœsi,quam duxerit acceptādam:postea alij concessit specialiter in vna ecclesia illius diocœsis:quis ipsorum præferatur?remissiuè.in.l.si domino.nu.1.ff.de lega.primo.fo.25.
6 Papa si concedit,quòd fiat ecclesia,intelligit sine alterius ecclesiæ iniuria,nisi aliter exprimatur.l.prætor ait.§.si quis à principe.ff.ne quid in loco publ.nu.1.fo.149.
Papa potest duos episcopatus vnire.in.§.illud autem.nu.2.in authen.vt iudi.sine quoquo suffra.fo.14.
Vnio qualiter fiat.ibid.
1 Papa promouens scienter apostatam vel aliter inhabilem videtur dispensare:secus inferior.in.l.barbarius.ij.numero.12.ff.de offic.præto.folio.35.
3 Papa si mandat alicui quòd prouideat de tali beneficio,si reperitur idoneus,& prouidetur non facta inquisitione,quòd prouisio teneat.in.l.eum qui.§.filiussa.nu.3.ff.de acqui.hære.fo.177.
4 Papa cum scribit quòd vel omnes vel alter ex his debeat exequi,qualiter intelligatur in.l.si fundum.§.his verbis.numero.1.ff.de lega.primo.folio.21.
7 Papa solus priuat Imperatorem.in.l.si imperialis.nu.4.C.de leg.& cōsti.principum.fo.34.
Papa,quòd non possit dispensare quòd monachus habeat proprium.in.§.illud quoq;.nu.3.in authen.de mona.fo.10.
7 Papatu vacante iurisdictio est in collegio cardinalium.in.l.vbi.nu.3.ff.de tuto.& cura.da.ab his.fo.56.
7 **Paragraphus** si decem.in.l.si non sortem per hanc legem corrigitur.in.l.si quis.nu.1.C.de condictio.indebi.fo.135.
1 §.vnde si quis.hodie correctus in legitima debita iure naturæ.in.l.papinianus.§.vnde.nu.1.ff.de inofficio.test.fo.161.
Item quòd sit correctus in trebellianica,quatenus loquitur de filijs primi gradus.ibi.nu.2.
3 §.versi.vel litera grossa,quando in.l.vel statuto debeat dici?in.l.& si perpercerit.§.filius.ff.de lib.&.posth.fo.103.
3 §.ex imperfecto.in.l.hac consul.quòd non habeat locum in testamento imperfecto,ratione voluntatis.in.l.si quis cum test.nu.1.ff.qui test.fa.pos.fo.102.
4 **Parata** ad vendendum an veniant in legato.in.l.nam quod.§.itē si quis.nu.1.ff.de penu.legata.fo.86.
Parata causa vxoris dicuntur quę respiciunt causam proximam,nō remotam.in.l.cum delanionis.§.asinam.numero.2.ff.de fundo instruct.folio.83.
4 Paratum causa alicuius,non videtur, quod causa commodati habetur.in.l.cum in testamento.numero.1.ff.de auro & argento legato.folio.95.
4 Paratum causa vxoris non intelligitur quod ipsius & alterius causa paratur.in.l.quintus.nu.1.ff.de auro & argen.lega.fo.94.
8 **Parentes** ex linea paterna,præferuntur in bonis paternis,non in maternis parentes ex linea materna.in.l.itaq;.nu.2.C.communia de success.fo.55.
Parentes,& etiam extranei concedunt administrationem bonorum, cui volunt.in.authen.vt li.matri.& auiæ.nu.1.fo.52.
4 Parentes eodem modo succedunt spurijs quo ipsi parentibus.in.l.si gener.nu 5.ff.de his quib.vt indig.fo.114.
7 Parentes dicuntur in infinitum.in.l.parentes.numero.1.C.de testibus.folio.150.
Parentes,& liberi,an possint inuicem esse testes pro se?in.l.parentes.nu.2.C.de testib.ibi.
Parentes ex parte matris,& patris, quando supersunt, qualiter succedunt nepoti?quòd in bonis maternis,auus maternus,in paternis,paternus.in authen.de consan.& vteri.fra.nu.2.fo.39.
4 Parentes primi gradus computant sibi fructus in falcidiam:secus in filijs.in.l.filiuss.qui militaue.nu.2.ad legem fal.fo.135.
6 Parentibus & patrię parere debemus:magis patrię.in.l.postliminum.§.j.ff.de cap.& post.reuer.nu.2.fo.235.
1 Parentibus,an patriæ sit parendum magis?in.l.veluti.nu.1.ff.de iust.& iur.fo.5.
1 Parentum educatio,an sit de iure naturali?in.l.iuri operam.§.huius studij.nu.5.ff.de iustitia & iure.fo.5.

Index singularium materiarum

7 Parentes, an hodie habeant legitimam iure institutionis? in authen. no. uissima. nu. 4. C. de inofficio. testa. fo. 120.

3 Parentela antiqua, an probetur per testes de auditu. in. l. in summa. §. labeo. nu. 6. ff. de aqua plu. arcenda. fo. 47.

4 **Parere** maioribus nostris, est de iure naturali gentium. in. l. iulia nus verum. nu. 27. ff. de condi. indebi. fo. 64.

2 Parere maioribus est præceptum iurisgentium. in. l. frater à fratre. nu. 49. ff. de condi. indebi. fo. 59.

1 **Paria** sunt filios non extare, & extare, sed esse exclusos. & in re. pe. nu. 7. & 9. & nu. 11. in. l. pater filium. nu. 2. ff. de inoffi. cio. test. fo. 162.

6 Paria sunt aliquid fieri ab initio, vel fieri ex postfacto, si ab initio præcesserit pactum de faciendo. in. l. modestinus. ff. de solut. & libera. nu. 2. folio. 95.

Paria sunt superiorem accipere ab electo: vel non punire suum officialem, cum acceperit. in. §. sit igitur. nu. 2. in authen. vt iudi. sine quoquo suffra. fo. 14.

3 Paria delicta mutua compensatione tolluntur. in. l. viro atque vxore. nu. 1. & 8. ff. solu. mat. fo. 27.

7 Paria sunt aliquid fieri tempore prohibito vel fieri tempore licito, & cõferri in tempus prohibitum. in. l. quod. nu. 1. C. de dona. ante nuptias. fo. 179.

Et paria sunt facere aliquid tempore permisso vel fieri tempore illicito & conferri in tempus permissum. ibi. nu. 2.

3 Paria sunt dlinquere à venientibus ab intestato, & dicere si non valet iure testamenti, valeat iure codicillorum. in. l. sæpissime. nu. 10. ff. de iure codicil. fo. 198.

2 Paria sunt aliquid fieri tempore permisso, vel prohibito & conferri in tempus permissum. in. si sponsus. §. si vxor. nu. 1. ff. de dona. inter vi. & vxo. fo. 157.

8 Paria sunt aliquid in esse consistere vel de proximo in esse deduci. in. l. si impuberi. nu. 2. ff. de tuto. & cura. datis ab his. fo. 56.

5 **Paries** quando dicatur communis pro indiuiso, & quando pro diuiso: & pro refectione quando officio iudicis, quando actione communi diuidundo, vel pro socio agat? in. l. inter quos. nu. 1. ff. de dam. infecto. fo. 44.

4 Paries cõmunis inter duas domos, an sit pro diuiso, vel indiuiso simul? in. l. si is qui duas. nu. 2. ff. de serui. leg. fo. 75.

1 Parietem proprium super parietem communem quis non potest habere. in. l. quidam iberus. nu. 2. ff. de serui. vrba præ. fo. 185.

1 Parieti communi non licet appropinquare illud, quod pariete sublato per se non staret. in. l. fistulam. numero. 2. ff. de serui. vrba. prędio. fo. 185.

4 Parietis medietas tantum vendi videtur, domo vendita, quæ ab alia distinguitur pariete communi. in. l. si is qui duas. nu. 1. ff. de serui. lega. folio. 75.

Parochianus fraudulenter fugiens de vna parochia, & cõstituens se in aliam, restituitur pristinæ, cũ omnibus decimis. in. l. omnes. numero. 3. C. de agrico. & censi. lib. xj. folio. 45.

Parochianus cui ecclesia vendidit prædium, quòd tenetur pro illo soluere decimam ecclesiæ. in. §. antenuptiali. nu. 3. in authen. de non eligẽ. secundò nub. fo. 7.

Patriarcha & archiepiscopus, debent semel, vel bis in anno subditos ad capitulum conuocare. in. §. interdicimus. nu. 2. in authen. de sanctis. episcopis. fo. 60.

Pariter dictio, quomodo intelligatur. in. l. si fundus. §. si duo. numero. 2. ff. de pignoribus. fo. 139.

Pars quando sit citanda, in executione sententiæ. l. ne quicquam. §. vbi decretum. ij. numero. 12. ff. de offic. procon. & leg. folio. 39.

1 Pars potest implorare officium iudicis vt pœna augeatur vel minuatur: licet hoc non sit necesse. in. l. quid ergo. §. pœna grauior. nu. 3. ff. de his qui not. infa. fo. 101.

6 Pars quæ appellat à sententia, potest etiam habere regressum contra iudicem malè iudicantem. in. l. apppellandi vsus. ff. de appella. & rele. nu. 6. fo. 211.

4 Pars expulsa de ciuitate, potest syndicũ constituere. in. l. si quis à filio. §. si parti. nu. 1. ff. de lega. primo. fo. 11.

4 Pars quæ est expulsa de vna ciuitate, non potest ciuitatem alteri submittere: nec pars quæ remanet in ciuitate. ibi. nu. 3.

4 Pars vna, si in laudo alteri condemnatur in mille: & altera alteri in quingentis in diem sub pœna, condemnatus in minori summa potest compellere condemnatum in maiori vt compenset, vel liberet vsque ad concurrentem quantitatem. in. l. iulianus. nu. 4. ff. de conditio. & demonst. folio. 125.

6 Pars cui statutum est tempus ad apostolos, si non vadit, cadit ab appellatione. in. l. post appellatio. ff. de libel. dimiss. numero. 3. folio. 227.

6 Pars quæ dictando acta notario scribenti bona fide, scienter & dolosè omisit scribere quædam, tenetur de falso. in. l. si quis obrepserit. ff. ad leg. Cor. de fal. nu. 3. fo. 186.

Pars contra quam testes examinantur, debet interesse quando iurant. in. §. & hic verò. nu. 2. in authen. de testibus. fo. 44.

5 Pars dicitur habere tempus à lege: licet illud exprimat. in. l. si se nõ obtulit. §. si quis condemnatus. nu. 1. ff. de re iudica. fo. 117.

7 Pars loci limitati, debet probari, quando probatio loci non sufficit. in. l. metum. nu. 8. C. de proba. fo. 145.

Pars nõ potest cogi iterum facere instrumentum, si de contractu appa. ret protocollum. in. l. nec casu. numero. 1. C. de discussoribus. lib. 10. folio. 18.

Pars cogitur facere iterum instrumentum: si protocollum non appa. ret. ibid. nu. 2.

Pars contra quam sunt producti testes in vna instantia, an poterit ipsis publicatis, dicere se velle stare eorũ dicto, si iterum producantur? quòd non in eadem instantia. in. §. quando vero. nu. 22. in authen. de testibus. folio. 42.

5 Pars, quando adijcitur in stipulatione damni infecti: an stipulatio committatur ad totum interesse stipulantis ad partem. in. l. plures. nu. 1. ff. de damno infecto. fo. 43.

8 Pars quando citanda sit in remedio legis huius. in. l. edicto. §. finautem aliquis. nu. 16. C. de edict. diui Adria. tol. fo. 37.

1 Pars potest petere vt res super qua litigatur, exhibeatur testibus, vt eã cognoscant. in. l. si quis. nu. 2. ff. si ex noxa. cau. aga. fo. 66.

1 Pars quando possit facere carceratum dimitti, vel bannitum cancellaris remissiuè. in. l. neque impuberes. nu. 3. ff. de in ius voc. fo. 58.

2 Pars à toto separata in speciebus, non valet tantum, quantum si vnita est tota. in. l. si non sortem. §. si centum. nume. 5. ff. de condict. indebiti. folio. 52.

6 Pars quæ non admisit missum in possessionem ex primo decreto, si condemnatur ad interesse potest appellare. in. l. ante sententiam. ff. de appel. recip. nu. 20. fo. 233.

2 Pars videtur facere illud, quod iudex facit, vel legis conditor. in. l. frater, à fratre. nu. 30. ff. de condi. indebi. fo. 58.

2 Pars non potest super iure interrogari: secus est in teste. in. l. bene est. nu. 13. ff. de reb. credi. fo. 2.

3 Pars hæreditatis propriæ non est in vna re. in. l. quamuis. nu. 1. ff. si quis omiss. cau. test. fo. 191.

6 Pars non potest mittere procuratorem instructum, si iudex vult quòd personaliter compareat. in. l. de minore. §. plurimum. ff. de quęstio. nu. 1. folio. 196.

1 Pars quando cogatur declarare intentionem ambiguam? in. l. si quis intentione. nu. 2. ff. de iudicijs. fo. 158.

5 Pars an citari debeat in executione sententiæ? quòd sic, quando capiuntur aliæ res, vel condemnatio sit facta in specie. & non reperitur. Si verò sit facta in alia specie, non requiritur. in. l. à diuo pio. §. ij. ff. de re iudi. nu. 2. fo. 122.

2 Pars quòd possit esse præsens, quando egregia persona iurat, & debet moneri per iudicem. in. l. ad personas. numero. 2. ff. de iureiuran. folio. 28.

5 Pars an citari debeat in executione sententiæ? quòd sic, quando capiuntur aliæ res, vel condemnatio sit facta in specie, & non reperitur: si verò sit in alia specie: tunc non requiritur. in. à diuo pio. §. in venditione. nu. 2. ff. de re iudica. fo. 123.

7 Partem recipiens quando quis videatur diuidere? in. l. si creditores. nu. 4. C. de pactis. fo. 54.

4 Partem non facit qui non admittitur ad partem: nec admitti speratur, ideo ius accrescendi non impeditur. in. l. re coniuncti. nu. 41. ff. de lega. tertio. fo. 65.

4 Partes si promittunt parere laudo & quòd actio ex eo nascar & ex nũc sit emologatum an possit fieri vt non reducatur ad arbitrium boni viri. in. l. quod de bonis. §. frater cum hæredem. numero. 1. ff. ad. l. fal. folio. 135.

1 Partes non possunt ratificare processum factum coram incompetenti. in. l. obseruare. numero. 7. ff. de offi. proconf. & leg. fo. 36.

Partes an possint expressè conuenire, ne tempus appellationis prosequendæ currat? in authenti. de appel. nu. 5. fo. 48.

Pars cõtra quam lata est sententia per arbitros, super causa à qua appellauerat: quòd potest soluere pœnam, & redire ad iudicem appellationis, non obstante lapsu fatalium. ibi. nu. 6.

7 Partes scripserint, vel scribi fecerint se iurasse, quo ad iuramentum, perinde est. in. l. ne in arbitris. numero. 1. C. de receptis arbitris. folio. 104.

6 Partis exceptio, & lit. contest. non æquiparantur. in. l. cum decem. ff. de solut. & libera. nu. 1. fo. 94.

4 Partis appellatione, venit dimidia. in. l. Meuius. §. duobus. nu. 6. ff. de lega. ij. fo. 38.

4 Partes adiectæ in institutione, intelliguntur repetitę in substitutione simplici. in. l. j. §. j. numero. 1. C. de impub. & alijs substitutionibus. folio. 22.

Partes

5 Partes à sententia expressè recedere possunt, si in nouationem deducũt. in.l.acta apud se habita.ff.de re iud.nu.5.fo.128.

Partes possunt adire iudicem, vt confirment contractum ab eis factũ, & facere tenetur iudex.& quomodo hoc procedat? in.l.si quos.nu.2.C. de decur.& eorum fil.li.10.fo.22.

5 Partes duas petens, in dubio intelligitur de.xij.nisi dicat totius.in.l. interdum.§.paterfami.nu.3.ff.de hær.insti.fo.125.

1 Parti non datur dilatio propter absentiam diuturnam aduocati: sed aliũ debet inuenire.in.l.si longius.nu.1.ff.de iudi.fo.153.

5 Parti dicenti se emisse instrumentum notarius tenetur, & potest cogi reficere, si iurat se calumniæ causa non petere, & quòd primum perdiderit.in.l. cum plures.ff.de bon. authoritate iudicis possiden. numero 3.fo.140.

1 Parti contra quam iniustè est sententiatum non imputatur, si non appellauit ad hoc vt contra iudicem fiat retorquutio.in.l.hoc edictum.nu.9. ff. quod quisq; iur.fo.54.

6 Parti debet dari copia iudiciorum.in.l.qui fine.ff.de quæstioni. nume. 8.fo.200.

7 Participes seu complices alicuius, qui dicãtur.in.l.si quis.numer.secundo.C.si rector prouinciæ.fo.179.

4 Participia absolutè posita inducunt conditionem expressam.in.l.legatis quæ relinquuntur.nu.34. ff. de cond.& dem.fo.116.

4 Participia præsentis, vel præteriti temporis conditionem non inducunt, futuri sic, quia faciunt tacitam.ibi.nu.35.

4 Participium hoc superuiuentes, si reperitur abbreuiatum, qualiter intelligitur? in.l.Iulius Phœbus.nu.3.ff. ad senatuscons. Trebellianum. fo.157.

4 Participium vestitus, coniungit accessoriè in rebus quæ consueuerunt accedere.in.l.tunc inutile.nu.3.ff.de pec.leg.fo.84.

5 Participium præteriti temporis iunctum cum verbo est, secundũ propriam significationem requirit factum, & factum durare.in.l.is, qui in puteum.ff.quod vi, aut clam.nu.1.fo.165.

4 Particula testamenti quando datur legatario, datur etiam illa per quam declaratur verbum ambiguum testamenti.in.l.qui filiabus.nu.1.ff.de leg.j.fo.8.

3 Particula testamenti non debet edi, & & si editur quando probetur? in. l. tabularum.§.diem.nu.3.ff.quemad test.ape.fo.189.

1 Particula instrumẽti, & statuti, an producatur vel totũ? in.l.qua quisq; §.edere.ff.de edendo.fo.74.

1 Particula libri vel instrumenti, quando sit edenda & sufficiat. in. l. argentarius.§.edi autem.nu.1.fo.79.

4 Partus non dicitur haberi ex causa lucratiua, quia mater charius emitur.in.l.si quod ex Pamphila.nume.1.ff.de lega. ij. fo.43.

8 Partus ancillæ furtiuæ, quòd sit furtiuus, & pro eo competit actio furti: & vsucapi non potest.in.l.ancillæ.nu.1.6.7.&.9.C.de furt. & seruo corrup.fo.4.

Partus ventrem sequitur, fallit in tamiaco.in.l.si liber.nu. 1. C. de prædijs tamiacis.lib.xj.fo.51.

5 Partus ancillæ conceptus tempore emptionis, præscribitur titulo pro emptore: aliàs pro suo.in.l.j.nu. 1.ff.pro suo.fo.116.

Partus conditionem ventris sequitur.in.l.si qui.nu.2.C.de agric.& cen. li.xj.fo.48.

4 Partus ancillæ non dicitur pars rei, nec facit ancillam pretiosiorem. in l.in leg. falci.nume. secundo.ff.ad leg.fal.fo.133.

8 Partus per se censetur fũtiuus, non tamen per se censetur quantum ad actionem furti.& cur ita.in.l.ancillæ.numero.8.C.de furtis & ser. corrup.folio.4.

Partus vaccæ furtiuæ, an sit furtiuus, & pro eo competat actio furti, & possit vsucapi.ibi.nu.10.fo.5.

6 Partus quando dicatur animatus? in.l.diuus.ff.de extraordi.cognit.nu. 1.fo.144.

6 Passus dicitur quinq; pedum: & pes intelligitur secundum consuetudinem ciuitatis.in.l.in itinere.ff.de ver.& rer.sign. nu.1.fo.254.

5 Pater in casu huius legis cogitur consentire actioni præscriptis verbis, non causatiuè.in.l.hæreditatem.nume.2.ff. de dona.fo.70.

5 Pater fideiubendo pro filijs, videtur consentire, sicut iubendo.in.l.si cũ filius.nu.1.ff.de dona.fo.60.

Et quare pater fideiubendo non tenetur, quòd iussit. sed si mandet, iubet, vel ratum habet, tenetur.ibi.nu.2.

6 Pater habet dominiumin filium: & ideò ei datur vendicatio. in. l. eum qui.§.si filiumfamilias.ff.de fur.nu.1.fo.121.

6 Pater & mater sponsi an contineantur appellatione soceri: & appellatione vxoris contineatur sponsa? quòd sic ex interpretatione.in.l. cum pater.ff.ad leg. Pompe.de parrici.nu.1.fo.181.

Pater, vel auus, si aliquid dat pro dignitate mea, an debeam dimittere? in auț.vt iudi.sine quoquo suff.nu.5.fo.14.

2 Pater cogitur dotare filiam, & cogitur officio iudicis: an cogatur obligare bona pro dote data filiæ.in.l.qui liberos.num.1.ff.de ritu nuptiarum.fol.155.

Pater si ex decem filijs quatuor exhæredauit, vel præterijt iniustè, isti exhæredati, vel præteriti, habebunt semissem.in auț. de triente & semis.nu.6.fo.18.

4 Pater cui est factum legatum, vt emancipet filium: an teneatur ipsi filio restituere legatum factum filio, an etiam factum sibi.in.l.si cui legatum.nu.3.ff.de condi.& demon.fo.130.

4 Pater rogatus de restituendo filio, an dicatur rogatus, vt emancipet? ibidem.nu.4.

1 Pater non legitimat bastardum, nec naturalem inuitum, nisi sit infans. in.l.inuiti.nu.1.ff.de ijs qui sunt sui, vel alie.fo.26.

8 Pater cogitur filio litigante consentire, & iudicium sine eius volũtate, est nullum.in.l.cùm non solùm.§.necessitati. numero.1.C.de bo.quæ lib.fo.57.

Pater si noluit consentire, quomodo imponatur ei necessitas.ibidem. numero.3.

Pater si noluit consentire, & iudex procedit in causa, quando valeat iudicium.ibi.nu.4.

Et an in omni iudicio requiratur consensus patris.ibid.num.2.

7 Pater an possit vendere filio spurio? in.l.senatores.nu.1.C.de natura.libe.fo.187.

8 Pater donans filio simpliciter in dubio, an videatur donasse, vt filio, an vt benemerito? in.l.si donatione.nu.1.C.de collatio.fo.13.

Et quòd patris donantis filio assertio, non probet meritum.in.l.si donatione.nu.2.fo.eo.

8 Pater ingrediens monasterium, an retineat vsumfructum in bonis filij? in.l.idem est.nu.1.&.2.C.de bo.quæ lib.fo.56.

8 Pater si ab initio non consensit, sed posteà, an iudicium conualidetur. in.l.cùm non solùm.§.necessitate.nu.11.C.de bo.quæ lib.fo.58.

Pater potest consentire filio per epistolam, vel per nuntium.ibidem. numero.15.

8 Pater si dedit filio pecuniam pro emendis libris, & ipse illam consumpsit, debet sibi in partem imputari.in.l.quod locum.numero.4.C.de colla.fo.12.

8 Pater succedit filio, per vtilem, vnde liberi, seu vnde parentis.in.l.qui se patris.nu.10.C.vnde liberi.fol.10.

8 Pater potest constituere procuratorem in bonis filij, etiam ante litem contestatam.in.l.j.nu.1.C.de bo.mater.fol.55.

Pater quando agit, vel conuenitur nomine filij, in cuius persona formabitur libellus.ibi.nu.2.

Pater litigans tanquam administrator filij, facit expensas litis de fructibus.ibi.nu.3.

8 Pater & filius censentur vna persona? in.l.si quis duobus.nu.2.C.de impub.& alijs subst.fo.24.

4 Pater in casu huius legis quòd non sit legitimus administrator filiæ.in lege quæ filium. numero secundo. ff. vt legati nomine caueatur. folio.160.

2 Pater quando tenetur de peculio, de quo peculio intelligatur.in.l. ordinarium.nu.22.ff.de pecu.fo.97.

Et qualiter teneatur de peculio mortuo filio.ibi.nu.23.

4 Pater viuens, si soluit condemnationem pro filio, an & quando filius sibi imputabit in partem.in.l.stic hus. nu.2.ff.de pec.leg.fo.85.

Pater redimens filium ab hostibus, videtur facere officio pietatis, nec ex hoc filius tenetur.ibi.nu.3.

2 Pater filiam viduam iterum dotare tenetur, eadem dote, etiam de iure fforũ.in.l.si socius.nu.1.ff.pro socio.fo.116.

2 Pater an possit authorari vni filio vendenti alteri rem peculij aduentitij.in lege frater à fratre, numero quinquagesimo tertio. ff. de condict. inde.fo.60.

2 Pater & filius an dicantur duo rei credendi in hac obligatiooe naturali. in.l.frater à fratre.numero septimo &.23.ff.de condictio.indebiti. folio.57.& seq.

Pater promittens, directò filio, obligatur naturaliter, nec ad ipsum patrem reuertitur: secus quando obligaretur filio per filium. ibidem numero.10.

3 Pater authoratur filio in causa aduentitia, & ad quem remanebit vsusfructus.in.l.quanquam.nu.3.ff.de autho.tut.fo.68.

3 Pater authoratur filio donanti causa mortis fratri suo existenti in potestate.ibi.nu.7.fo.69.

Pater pro munere per filium suscepto, an possit conueniri ante filiũ? in.l.diximus.§.si pater.nu.3.ff.de excu.tu.fo.81.

Pater qui obligatur pro filio penes rem publicam non potest conueniri, ante quàm filius.ibi.nu.4.

1 Pater si filio paciscatur, vt hæredi, filio quæritur directa, si vt filio, vtilis: si vt extraneo, nulla.in.l.si tibi decem millia.§.si pactus.nu.3.ff.de pact.folio.85.

1 Pater etiam videtur stipulari, vel pacisci vt filio, quando nominat ipsum filium, secus si nomine proprio tantùm.ibi.nu.7.

1 Pater videtur ſtipulatus filio vt hæredi quando non apparet an filio vt filio: an filio vt hæredi?ibi.nu.8.

8 Pater qui eſt talis conditionis, quòd ei adminiſtratio bonorum filij interdicitur in vita, quòd ei non poterit pupillariter ſubſtituere.in.l.idem eſt.§.non autem.nu.3.C.de bo.quę libe.fo.56.

Pater emancipans filium, debet à filio præmiari.in.l.idem eſt.§.cum autem.nu.1.C.de bo.quæ libe.fo.57.

Et quòd donatio facta filio in præmium emancipationis, eſt ſimplex donatio.ibidem.

4 Pater quando rogatur reſtituere filio quando ſit quòd non ſit locus trebel.in.l.cogi.§.ſi pater filio. numero.1.ff.ad ſenatuſconſul. trebel.folio.147.

4 Pater ſi rogatus de emancipando filium an filius poſsit hoc petere à patre.ibidem.nu.2.

4 Pater vel filius an habeant reuocatoriam in bonis per ipſos alienatis, & quo remedio.in.l.non vſq;.numero.1.ff.ſi quis à paren.fue. manu. folio.183.

1 Pater quando poſsit eſſe iudex in cauſa filij, vel ecõtra?in.l.iuriſdictioni.nu.4.ff.de iuriſ.om.iudi.fo.52.

4 Pater ſi rogatur reſtituere filio an habeat locum trebellianum?in.l.ex placito.nu.2.ff.ad ſenatuſcon.trebel.fo.142.

7 Pater conſentiens contractui filij, quando inſolidum obligetur?in.l.cũ filiuſſa.nu.1.C.quod cum.eo.fo.160.

Pater conſentiens decurionatui filij, quando obligetur etiam priuato. ibi.nu.2.

4 Pater ſi ſtipulatur pro filio, videtur in dubio in peculio profectitio concedere.in.l.titi fili.nu.1.ff.de pecu.lega.fo.85.

Pater ſi facit filium ſtipulari, an tunc videatur potius donatio, quàm peculium?remiſsiuè.ibid.nu.2.

2 Pater an obligetur naturaliter ex perſona illius filij, qui eſt naturaliter obligatus. in.l.frater à fratre.numero.31.ff.de condictio.indebiti.folio.58.

4 Pater, vel dominus licet ſcribat filio vel ſeruo ſe debere:non per hoc efficitur debitor.in.l.ſi peculium.§.an & quando dominus.nu.1.ff. de pecu.lega.fo.84.

Pater conſentire poteſt filio per epiſtolam:& conſentiendo, obligatur inſolidum:non conſentiendo, obligatur de peculio.in.l.patrem. nu.3. C.de filijſfamilias.lib.10.fo.28.

Pater qui adoptat filium, qui factus eſt decurio, dicitur ei conſentire. ibi.nu.4.

Pater ratione conſenſus:quando obligetur pro filio reipublicæ, & priuatis?ibi.nu.5.

8 Pater poteſt dotare filiam in teſtamento, in rebus prohibitis alienari. in authenti.res quæ ſubiacent.numero.5.C.communia delegatis.folio.47.

8 Pater poteſt nomine infantis hæreditatem adire, & tunc debet dicere, quòd hoc facit tanquam legitimus adminiſtrator.in.l.ſi infanti.nu.2. C.de iur.delib.fo.30.

Pater qñ poſsit hæreditatem adire, ſine filio, vel filius ſiue patre.ibid. nu.4.& quare infanti.per tutorem acquiritur hęre.non tamen furioſo pro cura.ibi.nu.6.

Pater decedens ante agnitam hæreditatem infantis, illam nõ tranſmittit, quia capit, vt hæres filij.ibi.nu.5.

8 Pater poteſt alienare de rebus, quæ ſubiacent reſtitutioni, pro filia, quã vult ponere in monaſterio.in authen.res quæ ſubiacent.nu.7.C.communia de legatis.fo.48.

8 Pater an quando agitur, debeat ſatiſdare iudicatum ſolui.in.l.cum non ſolum.§.vbi autem.nu.1.C.de bo.quæ libe.fo.58.

8 Pater filium obligare poteſt propter famẽ.in.l.qui filios.nu.3.C.quæ res pig.oblig.poſ.vel non.fo.105.

3 Pater an poſsit vnum ex filijs, vel fratrem mentecapti ſubſtituere, & alios pręterire, vel exhæredare?in.l.ex facto.nu.31.ff.de vulg.& pup. ſub.fo.155.

3 Pater ſubſtituendo exemplariter quando fratrem vtrinq; coniunctum & quando vtrumq; ſubſtituat.ibi.nu.32.

3 Pater vel mater, an poſsint ſeipſos ſubſtituere.ibi.nu.33.

3 Pater vilis non poteſt filio furioſo exemplariter ſubſtituere.ibidem. numero.37.

3 Pater relegans filium in certo loco, per hoc nõ incidit in titulum de priuatis carceribus.in.l.ex facto.nu.8.ff.de hære.inſti.fo.129.

4 Pater codicillatur filio grauando venientes ab inteſtato. in.l.ſi titio.§. ſicuti.nu.2.ff.de lega.primo.fo.24.

3 Pater turpis perſona non poteſt remittere iniuriam factam filio.in.l.lucius.nu.2.ff.ſolu.mat.fo.27.

7 Pater ſi vult dare plus filijs, quàm poſsit, quãtum ſibi poſsit, & debeat retinere.in authenti.ſi qua mulier.numero.21.C. de ſacroſan.eccle.folio.25.

7 Pater adminiſtrator filij, iurat de calumnia.in authen.in iſto.§.quod obſeruari.nu.10.C.de iureiur.propter calum.dan.fo.107.

Pater olim habebat contratabulas contra teſtamentum filij:ſi in eo erat præteritus:& in totum, ſi perſona turpis erat inſtituta.in.§.cum igitur. nu.12.in authen.de non eligen.nu.ſecundò.nu.fo.7.

Pater tranſiens ad ſecũda vota, an ſuccedat filio in bonis maternis ab inteſtato, ſolùm in vſufructu?ibi.nu.12.

4 Pater ſi inſtituto filio in ſacris exiſtenti, & grauato, ſi deceſſerit ſine filijs, de quibus intelligatur:& quid ſi dixerit, ſi deceſſerit ſine filijs ex ſuo corpore?in.l.hæredibus.§.titius.numero.4.ff.ad ſenatuſc.trebel.folio.156.

Pater qui dedit decem pro filia, & ſtipulatus eſt dotem ſibi reddi, an per hoc, ius conſolidationis perdatur?in.§.quia vero iam.numero.4.in authen.de æquali.do.fo.47.

Pater, an alienare poſsit dotem filiæ datam, ſi eſt ad eum reuerſa?ibid. nu.5.

Pater ingrediens monaſterium tenetur filijs dare partem bonorum.in §.quia vero aliqui.nu.2.in authen.vt liceat ma.& auię.fo.53.

Pater debitor filij, poteſt eſſe tutor ipſius filij emancipati.in authen.vt ſine prohi.nu.5.fo.45.

Pater legitimat filium per procuratorem: & etiam per coniunctam perſonam.in.§.ſi vero.nu.1.authen.quibus.mo.natu.effi.ſui.fol.40.

Pater ſine filia poteſt ad dotem agere:& etiam ipſi filiæ agenti conſentire.in.§.illud quoque.nu.3.in authen.de æquali.do.fo.47.

5 Pater ſi dotauit filiam nupturam, & bona non ſunt ſufficientia alijs legatis, talis dos deducitur, vt æs alienum.in.l.quæſitum.§.j.ff.de priuile. credi.nu.2.fo.140.

Pater dotat filiam in teſtamento de bonis ſubiectis reſtitutioni.ibi.numero.4.

5 Pater an teneatur dare dotem filię maritatę?in.l.obligamur aut re.ff.de act.& obli.nu.1.fo.181.

6 Pater ſi fecerit expenſas pro filio doctorando vel vxorando, an patre mortuo debeant & alij filij facere de cõmuni?in.l.& qui.§.vl.ff.de mune.& hono.nu.1.fo.246.

6 Pater miſit filium ad ſtudendnm, an expenſæ debeant fieri de communi, ſi pater decedat?in.l.lucius,§.idem reſpõdit.ff.ad munic.& de inco. nu.1.fo.241.

6 Pater poteſt magiſtratum inuentum cum filia occidere.in.l.marito.§. j.ff.ad leg.Iul.de adul.& ſtup.nu.1.fo.174.

Magiſtratus durante officio poteſt accuſari, quando accuſatio eſt tempore peritura.ibid.

Maritus non poteſt occidere magiſtratum inuentum in adulterio cum eius vxore.ibi.

6 Pater ſtipulatus filio in cauſa caſtrenſis dotis, vel aduentitij, filio quærit, non ſibi.in.l.quòd dicitur patrem.ff.de verb.oblig.nu.1.&.4.fo. 51.

6 Pater iubens licet teneatur quod iuſſu tanquam interceſſor, & de peculio tanquam fideiuſſor, tamen conuenitur non excuſſo principali.in.l. ſi ſeruum Stichum ſtipulatus.§.an filiuſſa.ff.de ver.obliga.numero.2. folio.37.

6 Pater quando iuſsit filium facere contractum, vel officium ſuſcipere, filius non diſcutitur prius.in.l.libertus.§.j.ff.ad munici.& de inco.numero.1.fo.240.

1 Pater vel vxor an poterit vendicare illũ, qui paſſus eſt ſe vendi ad pretium participandum?remiſsiuè ad gl.in.l.ſi ex cauſa.§.papinianus.nu. 3.ff.de mino.xxv.an.fo.134.

Pater, verbotenus, ſimpliciter nominando aliquem, vt filium, non facit ipſum legitimum.in.§. generaliter.nu.1.in authen.quibus mod.natu. effi.ſui.fo.40.

Pater, quando cogatur filium emancipare?remiſsiuè.ibi.nu.8.

4 Pater inſtituto filio ſubſtituit ſi deceſſerit ſine filijs ex ſe deſcendentibus, & filius ingreditur monaſterium, an ſubſtitutio euaneſcat?quòd ſic:& ſic bona ad monaſterium, debentur.in.l.ſi ita quis.§.is cui in tempus, nu.2.ff.de lega.ſecundo.fo.36.

1 Pater in filium, dominus in ſeruum, & tutor in pupillum quam iuriſdictionem habeant?in.l.iuſdicentis.nu.3.ff.de iuriſ.omniũ iudi.fo.47.

5 Pater, ſi emit fundũ, & poſſedit.x.annis:& poſteà deceſsit:& filius poſſedit etiam alijs.x.annis qui cecidit à poſſeſsione, nõ poteſt inuenire inſtrumentum, vel teſtes per quos probetur titulus:qualiter ſucurratur huic filio?in.l.celſus.nu.5.ff.de vſuſcap.& vſurpa.fo.108.

Pater qui miſit filiũ ad ſtudium, an teneatur ei emere libros?remiſsiuè. in.l.iubemus.nu.4.C.de ſilentiarijs & decurioni.eorum.li.12.fo.57.

5 Pater, an poſsit filio inuito reuocare donata:per ipſum filiũ cauſa mortis patre permittẽte.in.l.ſi cũ filius.§.ſi verò pater.nu.5.ff.de dona.f.61.

Et cautela quòd pater non poſsit donationem cauſa mortis factam per filium ipſo patre conſentiente reuocare.ibid.

Pater cogitur filium emancipare.in.l.lenones.nu.1.C.de ſpecta.& ſceni.& leno.lib.xj.fo.42.

3 Pater qui dotauit filiam an ſolus ſuccedat ei vel cũ matre, & fratribus? in.l.poſt dotem.nu.36.ff.ſolu.mat.fo.29.

3 Pater & filia in dote quod non habeantur vt duo rei, in.l.ſi maritus.nu. 8.ff.ſolu.mat.fo.24.

7 Pater vſufructuarius non cauit, & quando teneatur reddere rationem. in.l.vſufructu.nu.1.C.de vſufruct.& habita.fo.127.

Pater

7 Pater poteſt petere reſtitu.in nteg.pro filio ſine mandato.in.l.cauſam.nu.3.C.etiã per procura.cauſ.rieſt.fo.101.

Pater & mater trãſeuntes ad ſecunda vota, an amittãt propr;etatẽ.in.§.ſi vero ſit.nu.2.in authẽ.de nuptijs.fo.21.

Pater, vel mater,quòd non habeant ius eligendi vnũ ex filijs in lucro alterutri ex coniungio proueniente.ibi.

Pater ſi ſubſtituitur duobus impuberibus,intelligitur quòd debẽt ambo impuberes decedere.in.l.pater filiã.§.duobus.nu.1.ff.ad legem falcidiam.fo.135.

3 Pater ſi inſtituit filios,& eis ſubſtituit titium, quòd videtur inſtituiſſe vltimo morienti.in.l.ſi pater.nu.1.ff.de vulg.& pup.ſubſti.fo.151.

7 Pater qñ teneatur emere libros filio ſtudenti.in.l.macedoniani.nu.1.C.ad ſenatuſcon.macedo.fo.161.

7 Pater agens cauſa ſtatus,qñ poſsit venire contra factum ſuum,in.l.ſi cũ pater.nu.2.C.ſi aduer.rem iudi.fo.91.

6 Pater ſi ſtipulatur filio eo caſuquo pater nõ põt queri,ſtipulatio valet, & filio quæritur vtilis.in.l.Stichũ.§.quæſitum.ff.de ſolutio.& libera.nu.2.fo.98.

3 Pater hodie non põt occidere filiũ.in.l.in ſuis.numero.6.ff.de lib.& poſthu.fo.105.

7 Paterfamilias ſi accepit pecuniam mutuò,quando in dubio videatur accepiſſe pro familia nutrienda.in.l.ſi filiuſfa.la.ij.num.7.&.8.C.ad ſenatuſcon.macedo.fo.161.

3 Pater præſens & tacens,cum filijs datur tutor, videtur cõſentire,& an adire hæreditatem videatur,qui alij agenti conſentit.in.l.ſi filius.nu.1.&.2.ff.de tute.fo.47.

1 Pater vel frater dotans filiam vel ſororẽ qñ in dubio videtur dotare de ſuo.in.l.neſennius.nu.5.ff de neg.geſt.fo.121.

1 Pater expendens in ſtudio quòd nõ videat expendere de ſuo,qñ filius habet peculium caſtrenſe vel quaſi.ibid.nu.5.

4 Pater ſi incepit expendere,pro filio ſtudente,patre mortuo,fratres nõ tenentur ad expenſas,vt ſtudiumperficiat.in.l.hic titulus.§.nec caſtrenſe.nu.12.ff.de colla.bono.fo.172.

4 Pater naturalis eodem modo habet cõtratab.quo filius.in.l.in cõtratab.nu.2.ff.de bono.poſſ.contrata.folio.165.

6 Pater põt donare filio ob benemerita.in.l.ſi quis pro eo.§.j.ff.de fideiuſſ.& manda.nu.5.fo.79.

1 Pater cõſtituit procuratorem in rebus filij.in.l.procurator.j.nu.7.ff.de procu.fo.103.

6 Pater an poſsit conficere inſtrumentũ de contractu filij?& quid econtra? quòd nõ,ſi eſt in poteſtate.in.l.ſi pater.ff.ad leg.corne.de fal.nu.1.folio.83.

6 Pater accuſare poteſt filiũ pro graui delicto in ipſum commiſſo,pro leui,non.in.l.in auditum.ff.ad.leg.corne.de ſica.nu.1.179.

6 Pater an ſtipulari vel paciſci poſsit filio,ita quòd in perſonam filij in vita patris effectus ſtipulationis quæratur.in.l.quod dicitur patrem.ff.de ver.ob.nu.4.fo.52.

6 Pater filio monacho ſtipulari põt.in.l.quod dicitur patrem.ff.de ver.oblig.nu.11.fo.52.

6 Pater & auus ſtipulari poſſunt liberis,qui naſcent & concipientur poſt mortem eius.ff.de verb.obli.nu.12.fo.52.

6 Paterquòd poſsit acceſſoriè & principaliter obligari pro filio.in.l.ſi dubitet.§.filiusfa.nu.3.fo.71.

6 Pater tenetur pro filio tanquam fideiuſſor.in.l.quoties.ff.ad municipal.& inco.nu.1.fo.239.

Pater qui non contradicit,qñ iniũgitur filio officium publicum authoritate & vtilitate,videtur conſentire.nu.2.

Pater,& dominus,& Abbas, pro filio,ſeruo,& monacho põt pro ſuo intereſſe in cã criminali cõparere.in.l.accuſatore.§.j.ff.de pub.iud.numero.8.fo.154.

6 Pater & maritus quòd non poſſunt occidere adulterum inuentum cũ vxore,qñ vxor eſt ignominioſa,vt ducta contra leg.in.l.marito.§.j.ff.ad leg.iul.de adul.& ſtup.nu.3.fo.174.

Pater non cogitur ſoluere legitimam filij,ſi filius deliquit.in.§.ſi quis.nu.12.in authen.de hære.& fal.fo.3.

6 Pater in illis caſibus in quibus pater poteſt ſtipulari filio in poteſtate, in illis ſtipulatur filio emancipato.in.l.quod dicitur patrem.ff.de verb.oblig.nu.7.fo.52.

5 Pater non poſsidet filium,ſed dicitur eſſe in quaſi poſſeſsione filiationis.in.l.j.§.item acquirimus.numero.5.ff.de acquiren.poſſeſsio.folio 82.

6 Pater ſtipulans filio vt benemerito,qñ ſibi acquiratur,& valeat ſtipulatio.in.l.quod dicitur patrem.ff.de ver.oblig.nu.2.fo.51.

5 Pater ſi capit in emphyteuſin pro ſe,& filijs poſt mortem patris,à dño rei vidẽtur alij accipere in.l.mortis cã.nu.1.ff.de mor.cau.dona.fo.74.

Pater & filius,an ſint duo rei credendi,qñ filius aquiſiuit obligationẽ,& actionẽ ex cauſa peculij profectitij.in authẽ.hoc ita.nu.18.C.de duo.reis.ſtipul.fo.112.

6 Pater an poſsit ſe adſcribere filio in poteſtate in aduẽtitijs.in.l.impuberem.§.j.ff.ad leg.cor.de fal.nu.1.fo.184.

6 Pater vt poſsit euitare pœnam cum ſcripſit teſtamentũ,in quo filius eſt hæres inſtitutus,quodnam conſilium ſit.in.l.impuberem.§.eadẽ & de filio.ff.ad leg.Cor.de fal.nu.1.fo.184.

Pater poteſt filio non laboranti,quando ſine verecundia laborare poteſt,alimenta denegare.in.l.cunctis.nu.7.C.de mendican.validis.libro 11.fo.40.

6 Pater obligatur filio naturaliter,ita & dominus ſeruo.in.l.ſi quis pro eo.§.j.ff.de fideiuſſo.& manda.nu.1.fo.79.

Pater ſuccedẽs filio,vnà cum alijs filijs,an habeat vſumfructum portionis obuenientis alteri filio de bonis fratris.in.§.conſequens.nu.11.in authen.de hære.ab inteſt.fo.53.

1 Pater cogitur conſentire,filio pignoribus captis.in.l.ſi longius.§.ſi filius.nu.3.ff.de iudicijs.fo.153.

Pater conſentiens filio officium ſuſcipienti pro filio obligatur.in.l.ſi cum te.nu.2.C.de decurio.& eorum filijs.lib.10.fo.18.

Pater qualiter dicatur conſentire filio officium ſuſcipienti.ibi.numero.4.

Patris præſentia in priuatis,quando ipſum obliget.ibidem.

Pater abſens poteſt filio officiali conſentire.ibi.nu.5.

Pater an teneatur pro filio magiſtratum extra ordinem gerente.remiſſiuè ad glo.ibidem.nu.6.

4 Pater rogatus reſtituere filio ſi diſsipat,quando cogatur reſtituere ipſi filio.in.l.imperator.numero.1.ff.ad ſenatuſconſul.trebel.fo.151.

1 Pater faciendo teſtamentum filio matrem excludit quod non poteſt facere filius.& quare hoc ſit.in.l.Papinianus.§.ſed nec impuberis.numero.3.ff.de in officio teſt.fo.160.

3 Pater hærede filio inſtituto,& dote filiæ relicta,ſi ſoror alimentatur à fratre donec maritetur non compenſat alimenta cum dote,ſed de ſuo alit.in.l.qui filium.numero primo.ff.vbi pupillus edu.debe.folio.89.

3 Pater putatiuus an repetat expenſas factas filio putatiuo.in.l.ſi de poſſeſsione.§.competit.nu.1.ff.ſi mulier ventrisnomine.fo.45.

3 Pater cogitur etiam pignoribus captis recipere.in.l.ſi quis inter tres.§.imperator.nu.1.ff.de excuſa.tuto.fo.85.

1 Pater contra teſtamentum filij emancipati quando habeat contratab.& quando querelam.& in repetitio.nu.8.in.l.pater filium.nu.3.ff.de inoffi.teſt.fo.162.

3 Pater etiam ſpurium tenetur alere de iure canonico.in.l.ſi quis à liberis.§.vtrum.j.nu.2.ff.de libe.agno.fo.41.

3 Pater an nanciſcatur curam legitimam filij puberis, ſicut nanciſcitur tutelam impuberis.in.l.ſed & milites.§.iam vero.nu.1.ff.de excu.tut.folio.83.

7 Pater pro filio inſolidum quando teneatur.in.l.ſi mandator.num.1.C.quod cum eo.fo.160.

6 Pater an,& quibus caſibus ęquiparetur fideiuſſori.in.l.cum filiusfa.ff.de verb.oblig.nu.2.fo.21.

8 Pater præfertur auo,in ſucceſsione morientis filij.in.l.quod ſcitis.§.ſinautem.nu.1.C.de bo.quæ libe.fo.56.

6 Pater accuſat de morte filij ſine metu calumnię.in.l.generi.ff.de publi.iudic.nu.1.fo.156.

6 Datio vel conſtitutio arrharum in caſibus in quibus de iure nõ tenet, non firmatur iuramento.in.l.Titia quæ.ff.de verborum obligationi.nu.11.fo.54.

1 Pater vendicat filium,cauſa expreſſa.itẽ abbas monachum.in.l.poſt actiones.§.per hanc.j.nu.1.ff.de rei vendi.fo.171.

1 Item dominus colonos cenſitos & agricolas.item villa cauſa expreſſa vendicat ſuſtinendo onera.& ciuitas ciuem.ibidem.

1 Pater poteſt remittere iniuriam factam filio.in.l.in perſonam.nu.1.ff.de pactis.fo.88.

6 Pater poteſt remittere iniuriam factam filio,in.l.ſed & ſi vnius.§.filio fami.ff.de iniur.& famo.libel.nu.2.fo.142.

2 Pater in aduentitijs conuenitur tanquàm legitimus adminiſtrator filij.in rub.nu.3.ff.de peculio.fo.96.

4 Pater ſi dedit filio emancipato vt computaret in quartam,& decedit filius antequam pater,cum filijs,an iſti filij & ſic nepotes computentur.in.l.in quartam.numero duodecimo.ff.ad legem falcidiam.folio.140.

1 Pater non dat filio naturali tutorem,niſi cõfirmetur.in.l.item in poteſtate.nu.3.ff.de ijs qui ſunt ſui.fo.25.

1 Pater adminiſtrans prębendam filij tenetur filio actione nego.geſt.in l.litis conteſtatę.§.pater.nu.1.ff.de neg.geſt.fo.121.

6 Pater ex contractu filij filio viuo non tenetur de caſtrenſi peculio,ſed olim de aduẽtitio & profectitio tenebatur: hodie de aduentitio tenetur,vt legitimus adminiſtrator.in.l.pater qui caſtrenſe.ff.de caſt.pecul.nu.2.fo.2 8.

Pater filio mortuo qualiter teneatur de peculio.nu.3.

Pater ſuccedens filio in peculio,quando poſsit petere reſtitutionem in integ.ibid.nu.4.

3 Pater quando teneatur pro dote data filio.in.l.ſi cum dotem,§.tranſgrediamur.nu.2.ff.ſol.ma.fo.16.

3 Pater quando cogatur consentire filio recipienti dotē, vel illam promittere? ibid.nu.4.&.5.

3 Pater si consentiat filio recipienti dotem, an per hoc ad dotis restitutionem obligetur.ibid.nu.7.

3 Pater qñ in dubio videatur dotem stipulatus noīe suo vel noīe filij? in.l. post dotem.nu.5.ff.solu.mat.fo.28.

3 Pater stipulando dotem pro filia emācipata quòd ipsi filiæ quæratur, actio vtilis, & quòd pater ea inuita agere posset.ibid.nu.16.

3 Septima regula huius.l.post dotem.ibi.nu.17.

3 Octaua regula legendi.l.post dotem.ibi.nu.18.

3 Pater quòd admittatur etiā filia ignorante qñ nō habet iustā cām contradicendi ad agendū pro dote.ibid.nu.19.

3 Pater & filia in actione de dote non sunt socij, nec duo rei credendi.in.l. solu.ma.§.item si voluntate.nu.2.ff.sol.ma.fo.6.

3 Pater agens vt adiuncta persona filiæ, quid significet? ibidem numero.3.

3 Pater vel extraneus si stipuletur dotem, si matrimonium soluatur morte mulieris sine liberis, si mulier decedat cum liberis, quòd actio isto casu quęritur mulieri.in.l.si cum dotem numero.9.ff.soluto matrimonio.fo.15.

3 Pater qñ posit agere actionem pro dote? in.l.solu.ma.§.quod in patris. nu.7.ff.solu.ma.fo.6.

1 Pater si expendit pro filio habenti bona aduentitia in studio, quòd in dubio videtur de bonis filij expendisse.in.l.filius à patre.num.1.ff.de pet. hær.fo.171.

3 Pater potest ante contractū matrimoniū, & post statim sibi dotem stipulari, extraneus verò non. & quæ sit ratio? in.l.quoties.nu.3.ff.sol.matrimo.fo.24.

3 Pater sicut nō pōt dirimere sponsalia, ꝙ etiam non possit inuita filia dotē stipulari.ibid.nu.4.

3 Pater qui est turpis persona quòd non possit substituere filio pupillo. in.l.moribus.nu.23.ff.de vulg.& pupill.sub.fo.140.

3 Pater agens ad dotem pro filia, quando possit agere.in.l.si cum dotem. §.eo autē tempore.nu.1.ff.solu.ma.fo.15.

3 Pater probans filiam legitimam, dicitur probare ipsam esse in eius potestate.in.l.titia.nu.1.ff.solu.mat.fo.26.

1 Pater loco fideiussoris quo ad quædam non quo ad oīa habetur.in.l.denicq;.§.sed vtrū.nu.3.ff.de mino.xxv.an.fo.132.

6 Pater vilis non potest iniuriam factam filio remittere.in.l.sed & si vnus. §.filiofami.ff.de iniur.& famo.libel.nu.3.fo.142.

6 Pater vilis non pōt substituere filio pupillariter.in.l.sed & si vnus.§.filiofami.nu.4.fo.142.

6 Pater & filius in obligatione ex causa peculij profectitij, quòd non sint duo rei.in.l.cum duo.ff.de duo re.consti.nu.5.fo.65.

3 Pater repetens dotem vt adiuncta persona filiæ, tenet satisdare, de eam defendēdo in casu reconuētionis.in.l.& ideo si post.§.si filia.n.2.ff.rerum amo.fo.37.

3 Pater & filia in dote an æquiparentur duobus reis? in.l.si socer.nu.2. ff.solu.mat.fo.30.

3 Pater an possit generaliter promittere filio quòd possit stare in iudicio in.l.si quis mihi.§.sed vtrum.n.3.ff.de acqui.hære.fo.174.

3 Pater si emancipauit filium, cui fecerat substitutionem pupillarem, tacita vulgaris in ea contenta extinguitur.in.l.hæredes.nu.55.ff.de vulg. & pupil.subst.f.139.

3 Pater quando possit agere actione de dote adiuncta persona filiæ.in.l. si cum dotem.§.si post solutum.numero primo.ff.soluto matrimonio.fo.15.

3 Pater quando teneatur iterum dotare filiam, quæ consumpsit dotem. ibi.nu.2.&.3.

3 Pater qui dat filio legitimam pro soluenda condemnatione, non tenetur amplius legitimam assignare, nec dare. ibidem numero sexto.

Pater per oblationem filij naturalis nati ex libera, ipsum legitimat, sobole legitima existente: secus si ancilla.in authē.quibus mo.nat.effi.sui. nu.2.fo.39.

3 Pater an possit repudiare hæreditatem, in qua filius fuit institutus cōtēplatione ipsius, sine consensu filij? vbi quòd non. in.l.is qui hæres.§. neq; filius.nu.1.ff.de acqui.hære.fo.169.

2 Pater potest cogere filium vt repudiet. ibidem numero secundo.

3 Pater qui facit de filio necessario voluntariū, poterit facere necessarium filio suo.in.l.sed si plures.§.quod possunt.numer.2.ff.de vulg.& pup. sub.fo.144.

4 Pater se decessit relictis duobus filijs ex vna vxore duobus alijs ex alia, si vnus repudiat, omnes pariter admittuntur.in.l.re cōiuncti.nu.62.ff. de leg.3.fo.65.

3 Pater agens pro filio, quando teneatur satisdare? in.l.sol.ma.§.voluntatem.nu.6.ff.solu.ma.fo.6.

4 Pater & filius si simul agant, alter alteri videtur consentire.in.l.cum pater.§.libertis.numero.6.ff.de leg.ij.fo.46.

4 Pater nū possit filium emancipare? quo ad vnum actum, relinquit cogitandum.in.l.explicito.§.in filij.numero.3.ff.ad senatuscon.trebel. fo.142.

3 Pater licet nanciscatur tutelam filij sui emancipati, non tamen curam nanciscitur.in.l.amicissimos.§.Lucius Titius.nu.3.ff.de excusat.tuto. fol.87.

3 Pater conuentus de peculio deducit æs alienum, & quòd sibi & suis debetur.in.l.si filio.nu.6.ff.sol.ma.fo.32.

6 Pater in quibus ipsi non competit vsusfructus, non est legitimus authoritor minori filio.in.l.si filij nomine.ff.de iniur.& fa.libel.numero.1. fo.143.

1 Pater naturalis venit appellatione parentum.in.l.quia semper.nu.2. ff.de in ius voc.fo.57.

6 Pater an possit scribere instrumentum pro filio.remissiuè.in.l.impuberem.§.qui autem.ff.ad leg.Cor.de fal.nu.3.fo.184.

3 Pater cedendo actionem contra filium ꝙ non liberatur.in.l.si filiofa. nu.3.ff.solu.ma.fo.2[illegible].

3 Pater an possit esse testis pro filio, etiam agente procuratorio nomine.in.l.qui testamento.§.quæcunq;.nume.2.ff.qui testa.fa.poss. folio.99.

Quid pro filio emancipato.ibidem.

7 Pater quando est tutor filij impuberis res non alienatur sine decreto. in.l.imperatoris.nu.4.ff.de rebus eo.fo.94.

3 Pater si filium emancipatum instituit & nepotem ex eo in potestate retentum preterijt, an testamentum sit nullum, vel possit dici nullum vel rumpi per contratab.per nepotem.in.l.gallus.§.& quid si tantum. nu.8.ff.de libe.& post.fo.110.

7 Pater dotans filiā, quando videatur de bonis proprijs, vel filiæ.in.l.si pater.nu.1.C.de dotis promiss.fo.183.

7 Pater quando præferatur in tutela, & quando mater.in authen.matri & auiæ.nu.4.C.quando iud.tutelæ offic.fung.potest.fo.190.

Et quando auus præferatur & quando auia.ibi.nu.5.

1 Pater potest occidere filiam, etiam pręgnātem inuentam in actu venereo.in.l.imperator.ij.nu.2.ff.de statu hominum.fo.24.

3 Pater si testatur sibi in scriptis, & filio per emancipationem, an dicātur plura testamenta vel vnum.in.l.patris & filij.num.1.ff.de vulga.& pup.sub.fo.150.

3 Pater quando testatur pro se & filio, quo ad quid, habentur vt duo testamenta, & quo ad quem, vt vnum.ibidem.nu.2.

Pater legitimat filios naturales per matrimonium, etiam si habeat filios legitimos.in.§.tribus.nu.5.in authen.quibus mod.natu.effi.sui. fo.39.

Pater non legitimat filios naturales per principis rescriptū, si habeat filios legitimos.ibidem.nu.6.fo.40.

Pater per oblationem curiæ, legitimat filios naturales, etiā si habeat legitimos.ibidem.nu.7.

Pater naturalis in illis casibus, & pro illa portione succedit filio, in quibus filius ipsi patri succedit.in.§.si quis igitur.nu.1.in aut.quib.mo.na. effi.sui.fo.40.

Pater dum viuit, an teneatur alere filios naturales.remissiuè.ibi.nu.2. & vide.§.discretis.s.nu.2.&.3.

Pater filium naturalem, an instituere possit in testamento minus solenni.remissiuè.in.§.& quod sæpe.numero.5.in authen.de triente & semisse.fo.19.

6 Pater æquiparatur fideiussori.in.l.eum qui.§.an pater.ff.de furtis.numero.2.fo.121.

6 Pater num possit cogi emancipare filium, cum sibi promissum est aliquid pro emancipando.in.l.vtrum turpem.ff.de verb.obl.numero.1. fo.39.

Pater quando possit filios naturales legitimare per testamentum.in authen.quibus ma.natu.effi.le.nu.6.fo.32.

Pater donando filio, quando donare dicatur vt extraneo.in authen.de immensis dona.nu.5.fo.45.

4 Pater si legat filio canonistæ libros legales, de quibus intelligitur.in.l. si vxori.nu.1.ff.de auro & argen.leg.fo.96.

3 Pater in causa huius.l.quando agere possit absq; filia.in.l.si constante. nu.50.ff.sol.mat.fo.19.

3 Pater mulieris si stipulatur dotē sibi reddi sol.mat.an ipse vel mulier possit ad dotē agere ob inopiam viri.ibidem.num.59.fo.20.

3 Pater viri vel extraneus si recepit dotē, an eo ad inopiā vergente, vir agere possit ad dotem suo nomine contra extraneū.ibi.nu.60.

Patrem ciuem habens & matrem comitatensem: an pro bonis paternis sit ciuis, & pro bonis maternis comitatensis.in.l.placet.nu.46.C. de sac.san.eccl.fo.15.

3 Patre absente potest filia agere ad dotem in casu huius.l.etiam si sine ipso agere non posset cum cautione rem ratam habe.in.l.si constante. nu.49.ff.solu.mat.fo.19.

Patri

8 Patri dilapidanti bona filij qñ interdicatur administratio bonorum filij.in.l.in quæstione.nu.2.C.de sen.pas.fo.127.

Pater mortua vxore si incipiat malè vti substantia an filius habeat remediū.vbi adhuc remissiuè.ibi.nu.3.

Pater improbatæ vitæ,nō potest filio impuberi substituere pupillariter.ibi.nu.eo.

5 Patri & monasterio,per filiū & monachū acquiritur possessio.in.l.j.§.per seruū.nu.2.ff.de acquir.poss.fo.82.

3 Patri & filio simul datur tempus ad deliberandū.in.l.si seruus.nu.2.ff.de iure deli.fo.162.

2 Patri vbi quæritur p filiū an apud ipsum aliquis remaneat.in.l.frater à fratrè.nu.2.ff.de condi.indebi.fo.58.

3 Patri emancipati,& alijs ascendentibus habentibus filium in potestate, debetur quarta in bonis filij.in.l.si à milite.§.patri eius.nu.1.ff.de mili.test.fo.165.

3 Patri furioso non potest substitui exemplariter per filiū.in.l.ex facto.nu.8.ff.de vulg.& pup.sub.fo.57.

3 Patri an incūbit onus probandi quòd filia non expendit in iustis causis.in.l.si cum dotem.§.si post solutum numero quarto.ff.soluto matrimonio.fo.15.

1 Patri succurritur propter absentiā filij non propter ætatē.in.l.deniq;.§.sed vtrum.nu.3.ff.de mi.xxv.an.fo.132.

5 Patris potestas qñ curetur in his quę sunt publici iuris.in.l.testamenti.nu.1.ff.de test.& qui test.face.po.fo.96.

1 Patris & filij assertiōi circa merita,an præcesserint,nō statur in.l.si tibi decem milia.§.si pactus.nu.6.ff.de pactis.fo.85.

6 Patris appellatione an veniat auus?quòd non.Et si pater ingreditur monasteriū,an filij efficiantur sui iuris?q sic.in.l.patri.ff.ad leg.iul.de adu.stup.& nu.1.fo.174.

8 Patris mentio,vbi in relicto filio fit,quando videatur relictum patris contemplatione.in.l.cum aliquis.numero tertio.C.de iur.delibe.fo.32.

6 Patris bona si publicentur, q publicetur perceptio vsusfructus quam habent in bonis filij.in.l.si postulauerit.§.inter.ff.ad le.iul.de adulter.& stup.nu.2.fo.175.

8 Patris authoritas qñ sit sufficiens ad obligandum filium.in.l.si in frau.nu.8.C.de iur.delibe.fo.30.

Et pater vel auus infantis emancipati licet nō sit eius legitimus administrator,potest tñ pro infante adire.ibi.nu.9.

4 Patris debitores an possit filiusfamilias liberare,ita vt eo effecto patrefamil.sibi præiudicet.in.l.cum dominus.§.filius.numero.2.ff.de peculio legato.fo.85.

8 Patre deportato filius qñ reincidat in eius potestatem.in.l.quæstione.nu.1.C.de senten.pas.& resti.fo.127.

7 Patroni causarum debent iurare de calumnia,licet consuetudine non seruetur.in.l.cum & iudices.nu.2.C.de iure iur.propter calū dan.fo.106.

8 Patronus succedit liberto ab intestato,liberis non extantibus.in.l.defuncto.numero prim.C.si in frau.pa.à libertis alina.facta sit.folio septimo.

Patronis accusans libertum,quando amittat ius succedendi.ibi.numero 34.

Patronus licet sit hæres liberti,tamen reuocat alimenta per eum.numero.5.

8 Patronus inuadēs,an teneatur liberto hac constitutiōe.in.l.si quis in tantam.nu.9.C.vnde vi.fo.96.

8 Patronus per bonorum pos.contratabu.aufert tantùm legitimam.in.l.licet ex causa.numero secundo.C.de bo.pos.contratabu.lib.quæ patro.liberisq;.eo.da.fo.10.

Patronus æqualis patri dicitur.in authen.vt liber de cętero.numero.5.folio.35.

Patronus an reuocet in seruitutem filios liberi,propter ingratitudinē per patrem cōmissam.ibid.nu.9.

Patronus nō faciēs inuentarium,nō priuatur legitima portiōe.in.§.nō aūt.nu.1.in authen.de hære.& fal.fo.6.

Filius non conficiens inuentarium, non priuatur portione debita iure naturæ.ibid.

3 Patronus si dat tutorem liberto an confirmetur.in.l.naturali.nu.3.ff.de test.tute.fo.53.

6 Patronus retinens concubinam accusat accedentes ad eam, de stupro.in l.si vxor.ff.ad leg.iul.de adul.& stup.nu.2.fo.171.

7 Patronus,& parentes,non iurant de calumnia.in lege cum & iudicis.numero vndecimo.C.de iureiurando propter calumniam dando.folio.106.

Et in quibus causis de calū.iuratur.& in causa appellatiōis iuratur de calumnia.ibi.num.13.&.14.

8 Patruus quis propriè dicatur.in.l.si mater.nu.1.C.de success.edic.fo.11.

Patruus ita succedit nepoti,sicut nepos patruo.in.§.quis igitur.num.7.in auth.quibus mo.natu.effi.sui.fo.40.

3 Patruus frater,deniq; tutor si negotiatur etiam de pecunia pupilli,an ad pupillum pertineat pars lucri.an petat simpliciter interesse.in.l.titium.§.altero.nu.2.ff.de admini.& peri.tuto.fo.66.

3 Patruus,vel frater,si sit tutor vel curator & negotiatur, an minor debeat habere partem lucri.ibidem.nu.3.

4 Pati se conueniri actione quæ non est,quando quis possit.in.l.si socer.nu.5.ff.de dote pręle.fo.76.

7 Patientia Tyranni occupantis ciuitatem nō pręstat alicui ius pręscribendi bona illius ciuitatis.in.l.si quas.numero.8.C.de seruitu.& aqua.fo.129.

6 Patientia in iudicio sine vocis expressione,habet vim stipulationis.& ex contumacia fingitur stipulatio.in.l.stipulatio non potest.ff.de verb.obli.nu.2.fo.2.

5 Patientia q non prejudicet ei,qui prohibere non potest.in.l.sæpe cōstitutum.ff.de re iudi.nu.1.fo.130.

1 Patientia in corporalibus habetur pro traditione.in.l.quoties.nu.1.ff.de serui.fo.184.

2 Patiens aliquem facere,quòd videtur ipsum institorem præponere.in l.cuicunq;.nu.2.ff de instito.actio.fo.93.

7 Patiens rem suam obligari,quando videatur consentire.in.l.si fine.nu.1.C.ad senatuscon.velleia.fo.161.

2 Patiens fieri aliquid,videtur alium præponere.in.l.j.nu.2.ff.de exercito.actione.fo.91.

8 Patria potestas,quādo perimitur absq; facto patris,tunc non extinguitur vsusfructus in bonis filij.in.l.idem est.nu.2.C.de bon.quæ libe.fo.56.

4 Patria potestas est res inęstimabilis.in.l.filiusfa.§.secundum vulgarē.nu.2.ff.de leg.j.fo.27.

7 Patria & ciuitas idem important.in.l.si quis.nu.2.C.de natural.liberis.fo.188.

1 Patria potestas soluitur patre effecto monacho.in.l.patre furioso.nu.4.ff.de ijs qui sunt sui,vel alie.fo.25.

2 Patria potestas est de iure ciuili.in.l.frater à fratre.nu.12.ff.de condi.indebi.fo.52.

1 Patria potestas in his quæ sunt publici iuris ideo non curatur,quia fit vt à publica persona.in.l.illud.num.ff.quod cuiusq; vniuer.nomine.fo.113.

4 Patrię appellatione suburbia continentur.in.l.vxorem.§.legauerat.nu.1.ff.de leg.iij.fo.58

3 Patria potestas attenditur,in his quæ sunt publici iuris.& actus fit nō tanq; à publica persona.in.l.illud.nu.1.ff.quod cuiusq; vniuersi.nomi.fo.113.

8 Patria potestas,quare in bonorum poss.delata filio non attenditur,sicut in aditione.in.l.bonorum poss.nu.1.C.qui admit.ad bon.poss.possunt,& intra quod tempus.fo.8.

7 Patrimonii sui vires quisq; scire præsumitur.in.l.quisquis.nu.1.C.de rescind.vend.fo.174.

3 Patrimonium quando est indiuiduum,excusatus à tutela vnius propter hoc non excusatur à tutela alterius.in.l.duobus.num.2.ff.de testa.tute.fo.51.

4 Patrimonium quando est diminutum quando suppleatur ex fructibus.in.l.Balista.nu.3.ff.ad senatuscon.trebei.fo.150.

6 Paulianæ aut commu.diuid.in casibus quis liberatus retro non fingitur, quando locus sit.in.l.sub conditione.ff.de solu.& lib.nu.7.fo.88.

3 Pauper præsumitur officium affectasse.in.l.spadonem.§.est autem.nu.1.ff.de excu.tut.fo.85.

Pauper quis dicatur.remissiuè.in.§.quoniam vero.nu.5.in aut.de exhibendis reis.fo.27.

6 Pauper dicitur,qui non habet quinquaginta aureos in bonis.in.l.qui accusare.ff.de accusa.& inscrip.nu.2.fo.160.

Pauper an possit esse testis.in.§.sancimus.numero.2.in authen.de testibus.fo.41.

6 Pauperes possunt facere collegium simul ad sustentationem eorum vitæ,si non conueniant,nisi semel in mense.in.l.sodales.ff.de colle.illici.nu.9.fo.147.

4 Pauperes si eligi debent:& eligantur incapaces,an iterum eligere debens possit eligere.in.l.quoties.§.data igitur.nu.3.ff.de optione legata.fo.78.

4 Pauperes electi per executores,in quos bona debent distribui,habēt actionē ex testō,nō ex electiōe.in.l.vnū ex familia.n.3.ff.de le.ij.f.41.

4 Pauperes habens eligere,& inter eos bona testatoris distribuere nō potest vnum eligere.in.l.diuus.nu.1.ff.de optione leg.fo.78.

Pauperes verecundi,qui non publicè,sed à quibusdam clam quærūt, non incidunt in hanc legem.in.l.cunctis.nu.2.C.de mendican.validis.lib.11.fo.40.

Pauper mendicans qui ostēdit mēbrum aliquod debilitatum,inspici debet.ibidem.nume.4.

4 Pauperibus relicta vel ad pias causas vel pro anima,quando efficiātur

caduca in.l.pater filium .§.tuſculanus.numero primo .ff.de legat. tertio.fo.58.

1 Paupertas quando proſit. in.l.illicitas.§.pręſes.numero.2.ff.de officio præſi.fo.41.

2 Paupertas quòd proſit.in .l. ſi procurator.§.ſi ignorantes.numero.4. ff. depoſiti vel contra.fo.180.

3 Paupertas ſeu inopia alicuius an probetur per vulgi opinionē?in.l. ſi cōſtāte.nu.13.ff.ſolu.ma.fo.18.

3 Paupertas qñ.à.l.limitatur,ſtatur legi,vbi fit modicū pręiudiciū probatur per vulgi opi.vbi aūt magnū præiudiciū paratur,relinquitur iudicis arbitrio.ibidem.nu.4.

3 Paupertas alterius ex reis debendi quòd noceat alteri.ibidem . numero.33.fo.19.

3 Paupertas qualiter probetur?in.l.paupertas.nu.1.ff.de execu.tuto.folio.82.

7 Paupertas in appellatione exercenda excuſat .in.l.inuitus.num.7.C.de procurato.fo.82.

Paupertas & diuitiæ,probantur arbitrio iudicis.in.§.hūc nobis. nu.18. in authen.de hære.& fal.fo.4.

1 Paupertas qñ eſt cā intentionis alicuius,debet ab eo probari.in.l.ſi vero.§.qui pro rei veritate.nu.6.ff.qui ſatiſ.cog.fo.63.

1 Paupertas qualiter probetur?ibid.nu.7.

6 Peculatum ſi plures committant qualiter teneantur? in.l.ſacrilegi.§.j.ff.ad leg.iu.pecula.numero ſecundo. folio.188.

2 Peculio adempto,an filius vel ſeruus remaneat obligatus naturaliter.in.frater à fratre.nu.45.ff.de condict.indeb.folio.59.

8 Peculiū profectitiū, ꝙ veniat diuidēdū.in.l.filius.num.2.C.de collatio. folio. 13.

Peculium caſtrenſe vel quaſi, quòd non veniat ad collationem.ibidem numero.3.

1 Peculiū filij vel ſerui,eſt patris vel dominij.& ſi gerat eorū cōtēplatiōe tenentur negotiorum geſtorum.in.l.ſi pupilli.§.ſed ſi ego.nu.1. ff. de neg.geſt.fo.115.

8 Peculium caſtrenſe quid ſit.in.l.cum oportet.nu.6.C.de bo.quæ liberis.fo.56.

2 Peculiū profectitiū,quòd cōferatur,& qualiter.in.l.frater à fratre.nu. 25.ff.de condi.inde.58.

2 Peculiū & hæreditas in quo differant.in.l.frater à fratre .num.40.ff.de condictio.indebi.fo.59.

4 Peculium videtur concedere qui manumittit inter viuos.in.l.cū dominus.§.teſtamento.nu.1.ff.de pec.lega.fo.85.

2 Peculiū eſt quædā vniuerſitas,ſed propriè eſt quædam parua pecunia, quā filius vel ſeruus parſimonia acquiſiuit,in rub.numero primo. ff.de peculio.fo.95.

Peculium aduentitium effici, quod filio merēti bene à patre donatur. ibid.nu.2.

Peculium ꝙ ſumatur octo modis.& quot modis fili⁹ poſsit habere peculium.ibid.nu.4.fo.66.

4 Peculiū ſi legatur ſeruo,ſeruus non poteſt petere id,quod dominus debet ſibi ſed habet ius compenſandi.in.l.ſi peculiū.§.ſicut aūt.nu.1.ff.de pecu.leg.fo.84.

4 Peculiū actione perſonali poteſt peti,quādo agitur perſonaliter,& ſingulæ res in peculio exiſtentes rei vendicatione.in.l. ſi peculiū.nu.1.ff. de pecu.lega.fo.84.

5 Peculiū intelligitur quantū ad extraneum deducto ære alieno :nō quātū ad dominum.in.l.Thais.§.Titius.nu.primo.ff.de fideicōmiſſ.libe. folio.87.

2 Pecunia tripliciter accipitur.in.l.mutuū damus.§.creditum nu.4.ff.de reb.credi.fo.5.

3 Pecunia,quòd non fuerit principaliter inuenta vt numeretur.in.l.mutuū damus.§.mutui datio.nu.11.ff.de reb.credi.fo.4.

7 Pecunia qñ ad vnum de voluntate alterius peruenit fictione iuris dicūtur plures munerationes.in.l.non ſingula.numero primo.C.ſi certum petatur.fo.134.

3 Pecunia ſi ſit in obligatiōe:ſolus tutor delegat ſine decreto.in.l.poteſt nu.3.ff.de autho.tuto.fo.71.

3 Pecunia eſt de rebus quæ ſeruādo ſeruari non poſſunt.ibid.nu.4.

4 Pecunia exacta à defuncto quando reſtituatur legatario hæreditatis?in l.cum filius.§.Lucio Titio,nu.5.ff.de leg.2.fo.45.

4 Pecunia quę expenditur in proxenetis & bannitoribus ac emptoribus ad illicendum deducitur.in.l.vbi purè.§.qui in detrahendis.nu.1 .ff. ad ſenatuſconſul.trebel.fo.148.

3 Pecunia redacta à tutore ex re pupilli,ſuo nomine vendente nō efficit pupilli.in.l.titium.§.altero. numero primo.ff.de admini.& peri. tuto. folio.66.

6 Pecunia in vnum vſum legata, quando poſsit in alium conuerti?in.l.legatum.ff.de legatio.nu.1.fo.248.

4 Pecunia ad vnum vſum relicta nō poteſt per ſuperiorem ad aliū vſum deputari,quando teſtator prouidet quid debeat fieri illo non facto. in l.liberto ſuo.§.lucius.nu.2.ff.de annuis lega.fo.70.

3 Pecunia mutata tutori,quando fuit cōuerſa in vtilitatem pupilli,actio vtilis cōpetit contra pupillum mutuanto.in.l.poſt mortem . §. tutor. nu.3.ff.quando ex fac.tuto.fo.72.

Pecunia licitè detur pro literis continentibus dignitatem.in authen. vt iudi.ſine quoquo ſuffra.nu.4.fo.14.

4 Pecunia eſt de his rebus quæ ſeruando ſeruari non poſſunt.in.l. explicito.§.fuit quæſitum.nu.2.ff.ad ſenatuſcon.trebel.fo.142.

Pecunia quæ tributa eſt,debet ab exactore ſine dilatione aliqua præberi.in.§.iubemus.nu.1.in authen.de collato.& alijs cap.fo.59.

Item nulla debet poſſeſſoribus & habitatoribus pecuniæ huiuſmodi diminutio fieri.ibidem & nu.2.

4 Pecunia data filio per patrem cauſa ſtudij ,an imputetur in quartam, vel veniat conferenda.in.l.hic titulus.§.nec caſtrenſe.nu.8.ff.de colla. bono.fo.172.

4 Pecunia quam capit hæres ex teſtamento,quando imputatur in falcidiam.in.l.in quartam.nu.2.ff.ad leg.falci.fo.140.

4 Pecunia in ſacculo vel arca conſignata,non continetur in appellatione pecuniæ:ſed vt ſpecies debetur.in.l.talis ſcriptura.nume.1.ff.de legatis primo.fo.10.

6 Pecunia vna pro alia ſolui poteſt,dummodo creditor damnū aliquod non patiatur.in.l.paulus reſpondit.ff.de ſolu.& lib.nu.3.fo.99.

2 Pecunia quando legatur , quòd dominiū non tranſit in legatariū recta via.in.l.omnia.nu.1.ff.de rebus credi.fo.8.

2 Pecunia ſublata pro maleficio commiſſo per fratrem, quando debeat ſibi in partem imputari.in.l.cō duobus.§.papinianus.nu.1.ff. pro ſocio.fo.112.

4 Pecunia ſignata non debetur illi cui debetur omne argentum.& de ratione adde.s.l.cum aurum.in.l. quintus.§.an cui argentum.nu.1.ff .de auro & argen.lega.fo.95.

Pecunia antiqua,quæ hodie non eſt in vſu,venit in legato argenti.ibi. numero.2.

Pecunia ſignata ꝙ veniat in legato argenti,quando teſtator aliud argētum non habebat.ibi.nu.3.

2 Pecunia credita ex neceſsitate,ꝙ non dicitur propriè credita.in.l.ſi tibi.nu.3.ff.de reb.creditis.fo.16.

4 Pecunia ſignata quando non venit quando legatur omne aurum ſiue argentum.in.l.cum aurum.nu.2.ff.de auro & argen.lega.fo.95.

Pecunia ſoluta adminiſtratori ciuitatis,& non rectè , nō præſumitur verſa in vtilitatem ciuitatis.in.l.cautiones.nu.2.C.de ſolutio.& liberatio.lib.11.fo.42.

7 Pecunia redempta ex bonis communibus,non efficitur communis. in.l.ſi patruus.nu.3.&.7.C.communia vtriuſqꝫ iudi.fo.132.

2 Pecunia debita defuncto,ꝙ poteſt dici ipſius defuncti.in. l.eius qui. nu.3.ff.de rebus credi.fo.22.

2 Pecunia mea quomodo dicatur.in.l.ſi & me & titium.num,3.ff.de rebus credi.fo.20.

2 Pecunia dicitur de rebus quæ ſeruando nō poſſunt ſeruari.in.l. interdum.nu.2.ff.de condi.indebi.fo.55.

2 Pecunia ſi mutuatur quando debeat reddi ſecundùm antiquam,vel ſecundùm nouam.in.l.cum quid.nu.17.ff.de reb.cred.ſi cert.pet.fo .7.

2 Pecunia ſoluta per pupillum ſi eſt perdita,vel non conuerſa in vtilitatem debitoris,ꝙ pupillus liberetur.in.l.non omnis. §. ſi pupillus. nu.4.ff.de reb.credi.fo.16.

2 Pecunia ſi data eſt vt ſeruus manumittatur per recipientem pecuniā. quando poſt tempus efficiatur liber.in.l.dedi tibi.§.idem erit.n.2. ff. de condi.cau.da.fo.41.

Pecunia ſi datur in ſacculo non numerata pro ſeruo manumittendo,ꝙ non ſit emptio.ibidem.nu.3.

Pecunia decreta pro habenda abundantia:non pōt minui,nec in aliā cauſam conuerti.in.l.auri ſtatuta.nu.1.C.de frumento vrbis conſtanti. lib.11.fo.40.

Pecunia ordinata pro habenda abundantia, pōt piſtoribus mutuari. ibi.nume.2.

2 Pecunia non parata ſolutioni , ꝙ miſta conuentione non conuertatur in mutuum.in.l.qui negotia.nu.1.ff.mandati vel contra.fo.109.

4 Pecunia quando fit de argento,debet fieri vt ſit eiuſdē æſtimatiōis in forma cuius eſt materia.in.l.j.§.cui certū.nu.1.ff.de aur.& arg .le.f.93.

Et expenſæ cudendi monetam debēt fieri de publico.ibi.

Pecunia an poſsit ſe redimere ille cui iungitur aliquod officium.remiſſiuè.in.l.eam qui.numero viceſimoprimo.C.de mulieri.&c.libro. 10. folio.29.

5 Pecunia proiecta in populo,videtur donata occupāti.in.l.licitato.nu. 5.ff.de pub.& vectigal.fo.54.

Pecunia deputata ad vſum voluntarium, in cauſam neceſſariam ſine permiſſu principis conuerti poteſt.in.l.cum. nu.1.C. de expen.publ, ludo.lib.11.fo.42.

Pecunia deputata ad vnum vſum,ſi in alium cōuertitur,finito illo vſu remanet vſui primo.ibi.nu.2.

In Prælectio. Bartoli.

6 Pecunia quæ cõmuniter in ciuitate currit,in dubio videtur promiſſa. in.l.paulus reſpondit.ff.de ſolu.& libera.nu.1.fo.99.

7 Pecunia data ob tranſactionem qñ ab ea de voluntate partiũ receditur, repetitur conditione ſine cauſa ,vel ob cauſa.in.l.ſi diuerſa.nu.1 .C . de tranſactio.fo.62.

6 Pecunia redacta ex venditione pignorum,in quã cauſam dicatur facta. in.l.cũ ex pluribus.ff.de ſolu.& libera.nu.3.fo.100.

6 Pecunia groſſa per minutam ęſtimatur.in.l.Paul⁹ reſpondit.ff.de ſol. &.liber.nu.8.fo.99.

2 Pecuniã reprobatã illæſam ſi recipiens expendit,quòd ſolus non ſit liberatus.in.l.eleganter.§.qui reprobos.numero 2.ff.de pign.act.fo.88.

7 Pecuniam fuiſſe cõuerſam in vtilitatẽ eccleſiæ duobus modis probatur.in authen.hoc ius porrectũ.nu.17.C.de ſan.eccle.fo.25.

2 Pecuniã ſi dedero alicui,vt vadat pro me romam quando,dicatur contractus locationis & conductionis,vel cõtractus innominatus.in.l.ſi pecunia.nu.13.ff.de condi.cau.data.fo.42.

6 Pecuniã dare non licet etiam palã pro habẽdo honore cum adminiſtratiõe:ſed ſine adminiſtratione,ſic.in.l.hæc lex.ff.ad leg Iul.de ambitu. nu.2.fo.188.

2 Pecuniã in ciuitatis,eccleſiæ aut minore vtilitatẽ verſam eſſe,qualiter probandum ſit in.l.ciuitas.nu.13.ff.de reb.dub.fo.18.

2 Pecuniam indebitã recipiẽs ab aliquo an ſi illã perdat ſine culpa,liberetur.in.l.indebiti.§.ſed & ſi nummi.numero quarto.ff. de condictione inde.fo.5.

7 Pecuniam non fuiſſe numeratam,quomodo probabitur.in.l.ſi ex cautione.nu.11.C.de non nu.pecu.fo.164.

2 Pecuniã ſolutioni paratam,qua ratione probari poſsit in.l. ſingularia. nu.27.ff.de rebus credit.fo.15.

2 Pecuniam mutuò accipiens,quòd ex cauſa neceſsitatis poterit ſoluere frumentum.in.l.mutuum damus.§.mutui datio.nu.4.ff.de reb.cred.ſi cer.peta.& de cer.condi.fo.4.

6 Pecuniã fiſco debitã recipiens,vt det fiſco poſt annũ, tenetur lege Iul. de reſiduis.in.l.cũ eo.ff.ad leg.iul.pecul.nu.1.fo.188.

2 Pecuniam in capſa vel marſipio habẽs,dicitur eã habere paratam ſolutioni.& quomodo hoc probabitur.in.l.ſingularia.n .5.&.27.ff.de reb. credi.fo.13.&.15.

7 Pecuniæ nomen,qñq; ſtrictè,quandoq; largè:& quãdoq; largiſsimè accipitur.in .l. receptita.numero tertio.C.de conſtituta pecu.fo.142.

Pecuniæ verbum,am ponatur largè,vel ſtrictè in hoc tex.in authen.vt omnes obe,iudi.pro.nu.10.fo.31.

1 Pecuniæ quæ rediguntur ex prothocolo,ꝙ nõ ſint in fructu,& ſic nõ debeantur fructuario.in.l.quædam.§.nihil intereſt.num.6.ff. de edendo.fo.79.

4 Pecuniæ appellatione quare totum patrimonium contineatur.in.l.cogi.§.ſi quis.numero primo. ff.ad ſenatuſconſul. trebellianum.fo.146.

4 Pecuniæ verbum à teſtatore prolatum ,refertur ad ea quæ conſiſtunt in põdere ,numero, vel mẽſura.in.l.talis ſcriptura.nu.1.ff.de legatis primo.fo.10.

4 Pecuniæ appellatiõe quid veniat ,etiã attento communi vſu.ibid.n.2.

4 Pecuniæ relictæ ad alimenta vt ponantur ad vſur.& inde ad alimenta pcipiantur,qualiter hodie fiat.in.l. diui ver⁹.nu.2.ff.de ad leg.fal.fo.139.

7 Pecunia hæreditaria altero ex tribus modis põt peruenire ad poſſeſſorẽ.in.l.ſenatuſcõ.nu.2.C.de peti.hęre.fo.124.

2 Pecuniã ſolutioni paratam qua ratione probari poſsit.in.l.ſingularia. nu.27.de rebus credit.fo.15.

6 Peccatum mortale eſt venire contra pręceptum ſuperioris. in.l.is cui bonis.ff.de ver.oblig.nu.8.fo.18.

Pedis & paſſus longitudo,quãta eſſe dicatur?remiſsiuè.in authẽ. de ope.no.nũci.nu.3.fo.30.

8 Pedagio vendito,non videtur ius percipiẽdi venditũ,ſeu cõmoditas percipiẽdi videtur vendita.in.l.cotẽ.§. qui maximos.nu.5.ff.de publica .& vectigal.fo.55.

Et ꝙ vſusfructus nõ poſsit conſtitui in pedagio.ibi.nu.6.

3 Padagīj ẽptori,q illud emitĩ qnq; annos ꝓ mille ſi vno ãno nil ẽ pceptũ ꝓpter guerrã an fieri debeat computatio, vel ſibi cõpetat ſoluti repetio?ꝙ nõ cũ limitatiõe.ĩ.l.cotẽ.§.aut maximos.n.4.ff.de pu.& ve.f.55.

Et intellectus ad.l.emptio.ff.de contrahen.emp.ibid.

1 Poena ſi eſt cõmiſſa & ſententia confirmata tacitè per lapſum decẽ dierũ,qñ vtrunq; cõfirmetur.in.l. ſiduo.nu.1.ff.de recep.arb.fo.150.

6 Poena ſi delinquens decedit intra.x.dies,qui dantur añ appellandũ,qñ tranſeat ad hæredes?in.l.ſi qua poena.ff.de ver.& rer. ſig.nu.3.fo. 260.

7 Poena huius legis quòd nõ habeat locum in compromittẽte,ex forma ſtatuti.in.l.ſi quis maior.nu.2.C.de tranſact.fo.72.

Et qñ poena huius legis habeat locũ.ibi.nu.3.

Poena legalis,vt cõmittatur requiritur ꝙ quis pernouerit vſq; ad ſentẽtẽtiã.ſecus in cõuẽtionali.ibi.nu.4.

Poena hui⁹ legis,ꝙ ĩfertur ipſo iure,nec expectatur ſentẽtia.ibid.n.10

Et ꝙ dicta poena habet locum etiam in reo.ibi.nu.12.

Et quòd habeat locum etiam in aliis contractiubs.ibi.nu.13.

6 Pœna perpetui carceris de iure ciuili non imponitur.in.l.publicorũ. ff. de public.iudic.nu.10.fo.149.

Et damnatus perpetuò ad opus publicum, quando dicatur damnatus poena capitali.ibi.

7 Pœna .l. in criminali.C.de iur.omni.iudic.an inferatur ipſo iure, vel habeatur pro condemnato.ibi.nu.5.fo.117.

Et an dicta poena in eadem inſtantia,vel in alio iudicio inferatur.ibid. nume.6.

Pœna,an imponatur pro illicito iuramento.in authen.ſcenicas non ſolum.nu.6.fo.25.

1 Pœna quando venit applicanda fiſco,dicitur criminaliter agi.in .l. lex eſt commune.nu.4.ff.de leg.& ſena.fo.15.

Pœna quę partim applicatur fiſco,partim parti:debet tota ſolui fiſco. tamen ſi ſoluerit parti,liberatur,nec fiſcus impedire poteſt.in l.forma. nu.4..C.de venditione rerum fiſcal.cum priua.communium.libro.10. folio.8.

Pœna ferri,computatio capitis,& linguæ.in.l.omnes iudices.n. 2. C. de delatori.libr.10.fo.11.

Pœna imponitur,vt metu poenę quis efficiatur magis obediens.in.l. nemo.nu.15.C.de exactori.tributo.lib.10.fo..5.

Pœna de qua.in.§.ſi autem tutelam.in authen.de nup.an hodie habebit locum ex quo mulier non iurat.ibi.nu.1.fo.22.

Pœnę de quibus,vbi ſuprà,an hodie ſint ſublatę.ibi.nu.2.

7 Pœna quæ debetur parti,non remittitur per reſcriptum.in.l.venia edicti.nu.3.C.de in ius voc.fo.49.

Et pœnæ compoſitione facta,non comprehenditur pars, quæ debetur pacto.ibi.nu.4.

Pœna de qua in..l miſsi. partim applicatur fiſco,& partim ,parti.in ea. Pl .nu.17.C.de exacto.tributo.lib.10.fo.16.

7 Pœna,ꝙ non ſuccedat loco rei promiſſæ, quando tranſactio fit per aquilianam ſtipulationem,& acceptilationem.in.l.vbi pactum.nu.12. C.de tranſact.fo.71.

1 Pœna de qua hîc an habeat locum in actore & reo.in.l.in eum.§.ſed & conſtitutio.nu.6.ff.de calum.fo.122.

Pœna conuentionalis ceſſat,quando lex repræſentat factũ,quod erat ab hoĩe faciendum.in.§.his igitur.nu.1.authen.de hære.& fal.fo.2.

7 Pœna quando non eſt limitata à iure, remanet imponenda officio iudicis.& ſi aliâs imponantur plures pœnæ alternatiuę,cuius ſit electio. in.l.de his.§.j.ff.de effractoribus & expilatoribus.nu.1.&.2. fo.146.

6 Pœna adiecta ab homine ſi non fiat opus intra tantum tempus,ſtatim committitur,cum certum ſit intra illud tempus fieri non poſſe. Secus ſi adiicitur à lege,tunc non committitur,niſi toto tempore elapſo. in l.cum ſtipulatus ſim.ff.de ver.ob.nu.4.fo.40.

8 Pœna pecuniaria pro homicidio ſi ſtatuto imponatur, an ſit ſublata pœna legis cornel.in.l.qui ſepulchra.nu.1.C.de ſepul.vio.fo.125.

6 Pœna diſciſsionis membri,eſt pœna capitalis impropriè.in.l.publicorum.ff.de public.iudic.nu.12.fo.149.

Et tanta authoritas requiritur in imponenda pœna diſciſsionis membri,quãta in iudicante ſuper toto corpore.ibidem.

2 Pœna cùm petitur,an poterit etiam peti intereſſe.in.l .Lucius Titius. nu.3.ff.de actio.empti.fo.126.

6 Pœna legis Agrarię,an habeat locum contra euellentes terminos inter ædes & ędes.in.l.agraria.ff.de termino moto.nu.1.fo.146.

6 Pœna de qua.in.l.Agraria,fiſco & non parti applicatur,in.l.agraria.ff. de termino moto.nu.2.fo.146.

Pœna quando imponitur à lege ſimpliciter,cui applicetur.nu.3.fo.eo.

1 Pœna an committatur vbi nuda conuentio præcedit,& ſtipulatio veſtita pręcederet.in.l.diem proferre.§.ſed ſi pœna,nu.1.ff.de recep.arb . fo.149.

6 Pœna in ſtipulationibus facti ex hęredibus cõtra facientes,inſolidum committitur.in.l.ſtipulationum.§.item ſi in facto.ff.de verb .obliga. nu.1.fo.6.

6 Pœna vbi ab crimen priuatum eſt imponenda,ſi eſt pœna pecuniaria, quilibet de populo admittitur,ſi corporalis,ille tantùm cuius intereſt. in rub.de populari.actio.nu.3.fo.148.

6 Pœna vel mora pręcedens, an videatur repetita in obligatiõe nouãte. l.ſi Stichum.ff.de noua.& deleg.nu.4.fo.83.

6 Pœna quæ imponitur à lege,qñ non cadit in ſeruum,officio iudicis alteratur.in.l.hos accuſare.§.omnibus autẽ.ff.de ac.& inſcrip.n.9.f.161.

8 Pœna adiecta legato ſi excedit debitum modum vſurarum reducitur ad legitimũ.in.l.ſuperuacuam.nu.1.C.de indict.vidui.fo.43.

6 Pœna ꝙ ſit extincta reo defuncto.in.l.defuncto.ff.de pub.iudi.nu.1. fo.152.

Pœna pecuniaria an duret reo defuncto,in eadem.l.nu.2.

6 Pœna caſtigationis & verberũ eſt remota à nobilibus.in.l.diuus. ff. de termino moto,nu.1.fo.146.

8 Pœna fruſtratoriè appellantis.in.l.à pro conſulibus.nu.4 C.de appel. & conſu.fo.84.

8 Pœna hæredis non conficientis inuentariumin.l.scimus.§.sin verò post quàm.nu.2.fo.54.

6 Pœna capitalis,vel membri abscisio, quòd cadat in seruum,vt amittat spẽ habendæ ciuitatis vel libertatis.in.l.hos accusare.§.ciuilibus autem.ff.de accusa.& inscrip.nu.2.fo.161.

6 Pœna promissa per eum qui promisit sistere reũ causæ capitalis, de cõsuetudine applicatur fisco.in.l.si quis.ff.de custi.& exhi.reo.n.4.f.164.

6 Pœna deportationis vel relegationis ꝙ cadat in seruũ,vt amittat spẽ habẽdæ ciuitatis vel libertatis.in.l.hos accusare.§.omnibus.ff.de accus.& inscrip.nu.4.fo.161.

7 Pœna de qua in authẽ.incestas.C.de incest.& nephar.nupt.an fiat ipso iure,vel per sententiã.ibi.nu.2.fo.180.

6 Pœna à lege inducta pro delicto licet iudicis eius arbitrio ex cusa imponatur,tñ accusatio erit ex.l.illa,& nõ extraordinaria.in.l.hos accusare.§.omnibus autem.ff.de accusa.& inscrip.nu.11.fo.161.

7 Pœna de qua in authen.ad hæc.an ipso iure,vel ope exceptionis cõmittatur.ibi.nu.4.C.de vsur.fo.169.

7 Pœna legis.ij.C.de iure emphy.habet locum in minore.in.l.si tutores.nu.2.C.de administ.tuto.& cura.fo.192.

6 Pœna turpilliani,est quinq; aureorũ,in.l.præuaricationis.§.j.ff.de prę uaricatoribus.num.2.fo.146.

7 Pœna adiecta facto,qñ videatur adiecta in fraudẽ vsurarum.in.l.cũ allegas.num.1.de vsur.fo.169.
Et pœna adiecta solutioni quantitatis,qñ videat adiecta in fraudẽ vsurarũ.ibi.nu.3.
Etꝙ factũ non posit apponi solutioni per modum pœnæ.ibidẽ.nu.2.

6 Pœna adiecta præstationi,intelligitur de decẽ singulis annis.in.l. si ita stipulatus.ff.de verb.obli.nu.1.fo.50.

6 Pœna sibi adscribentiũ in testamento,ꝙ habeat locum etiã in testamẽto nũcupatiuo.in.l.pœna legis.§.ex illa quoq;.ff.ad leg.Corneli. de fal. nu.1.fo.181.

6 Pœna sine interesse in qualibet stipulatione prætoria,siue cõtineat dationẽ,siue factũ indiuiduũ, siue diuiduũ, siue possit per aliũ explicari, siue nõ,indistinctè committitur tanquã aduersus eum, qui contrafecit. in.l.eadem.§.Cato.ff.de verb.ob.nu.23.fo.6.
Text.in.l.pœnales.§.iulianus.s.ad leg.falci.loquitur qñ in stipulatione de defendẽdo erat pœna posita.ibi.

6 Pœna qñ augeatur,vel qñ minuatur propter multitudinem?in.l.caut facta.§.nunquã.ff.de pœnis.nu.1.fo.105.

6 Pœna pecuniaria in genere cadit in monachũ,non respectu omniũ bonorum vel quotæ.in.l.hoc accusare.§.omnibus aũt.ff.de accu.& inscripti.nu.nu.fo.161.
Iura loquentia in seruo,ꝙ habeant locũ in monacho.ibi.

6 Pœna cui applicet,qñ agit actione populari?remisiuè.in rub.de popula.actionib.nu. 4.fo.148.

6 Pœna quánam puniãtur contrahentes incestas nuptias.in.l.si adulteriũ. ff.de leg.iul.de adul. & stup.nu.11.fo..176.

6 Pœna incestus est pœna adulterij.Et quis põt puniri de adulterio & incestu,vel de stup,& incestu.in.l.adulteriũ.ff.ad leg.iul.de adul.& stup. nu.2.&.3.fo.176.

6 Pœna quæ infertur ex ficta cõfessione ꝙ nõ transeat ad hæredes in ciuilibus.in.l.eius qui delatorem.ff.de iure fis.nu.4.fo.232.

5 Pœna quæ imponitur ad tempus:post tẽpus videtur remissa.in.l.fratres.ff.de pœnis.nu.1.fo.207.

6 Pœna corporalis ꝙ sit grauior quauis corporali.in.l.seruorum.§.ff.de pœnis.nu.1.fo.203.

6 Pœna specialis si reperitur apposita super crimine,& etiam pœna generalis,qñ illa generalis trahatur ad sperificata.in.l.sanctio legum,ff.de pœnis.nu.1.fo.207.

6 Pœna qñ imponitur pro delicto arbitrio iudicis illa videtur determinata,q̃ ꝓ tali delicto.cõsueuit ĩpõi.ĩ.l.accusator.§.j.ff.de pu.iu.n.12.f.154.

6 Pœna adiecta facto si talis ẽ,q̃ secũ trahit executionẽ suã, puta ꝙ qs fit infamis,statim cũ est cõmissa,executio est excussa.in.l.cum stipulatus sim.ff.de verb,oblig.nu.6.fo.40.
Pœna debet suos authores tenere.in auẽ.de inces.nup.nu.1.fo.15.
Pœna fustigationis ꝙ sit maior pœna relegationis.& est de mero imperio.ibi.nu.4.
Pœna de q̃ ĩ.l.si qs maior,C.de trãs.ꝙ ĩtelligiẽ ĩposita ipso iure.ibi.n.7.

6 Pœna si in stipulatiõe operis faciẽdi sit apposita,an possit agi ad particulare interesse?in.l.cõtinu°.§.itẽ qui insulã.ff.de verbo.oblig.n.3.fo.55.

6 Pœna ab vsura quomõ differat?ĩ.l.cũ stipula.sum°.ff.de ve.ob.n.2.f.36.

6 Pœna apposita in cõtractu qñ dicaẽ pœna,vel vsura?in.l.cum stipulati sumus.ff.de ver.oblig.nu.3.fo.36.

6 Pœna apposita hæredi nõ soluẽti,per testatorem,qñ sit vsura.in.l.cum stipulati sumus.ff.de verb.oblig.nu.4.fo.36.

6 Pœna ordinaria ꝓ delictis in quibus pœna certa nõ est apposita, diciẽ illa q̃ cõsueta est apponi.in.l.si quis actiones.ff.de priua.delict.3.f.119.

6 Pœna in adulterio variaẽ secũdum qualitatẽ personæ.in.l.si quis viduã ff.de quæstio.nu.1.fo.95.

6 Pœna seu interesse,si contra fiat in obligatiõe facti indiuidui,qualiter & aduersus quos cõmittaẽ?in.l.eadem.§.Cato.ff.de verb.oblig.n.11.fo.6.

7 Pœna spiritualis & temporalis,pro eodẽ facto imponi põt,& ideo percutiẽs clericũ vltra pœnã tpalem,est excõicatus:& potest à iudice seculari & ecclesiastico puniri.in.l.placet.nu.6.&.7 C.de sacrosan.ecc. folio.14.

2 Pœna petentis ante tempus quæ sit.in.l.pecuniam.nu.3.ff. de rebus creditis.fo.20.

7 Pœna huius legis,nõ imponitur ipso iure,sed per sententiam.in.l.diuinę.nu.4.C.ne liceat potent.fo.85.
Et an pœna huius legis committatur ex sola procuratione,vel requiratur ꝙ patrocinium fuerit præstitum.ibi.nu.6.
Et ꝙ pœna huius legis committitur:quocũq; modo patrocinium pręstetur.ibi.nu.7.

1 Pœna grauissima est cedi flagello.in.l.sed si hac.§.ait prætor.nu.3.ff. de in ius voc.fo.57.

1 Pœna quando est diminuta:ꝙ infamia diminuatur.in.l.quid ergo.§. pœna grauior.nu.11.ff.de ijs qui no.infa.fo.101.

1 Pœna corporalis pro pœna pecuniaria imponitur quando videatur dispensatum cum infamia.ibi.nu.16,

1 Pœna apposita in trãsactione si continet minus q̃ interesse,id quod est vltra peti potest.in.l.qui fidẽ.nu.11.ff.de postulando.fo.97.

1 Pœna actionis popularis applicatur parti non fisco.in.l. serui quoq;. nu.3.ff.de iurisdicti one om.iudi.fo.51.

1 Pœna hæc nõ habet locum nisi in comprehensis in edicto.in.l.si sine. nu.2.ff.de in ius voc.fo.58.

3 Pœna extraordinaria potest esse vsq; ad pœnam capitis.in.l.si absens nu.4.ff.vbi pupil.educ.debe.fo.90.

1 Pœna quadrupli,an sit pœna delicti vel contumacię.remisiuè,in.l.si cum exceptione.§.in hac actione.nu.1.ff.quod met.cau.fo.126.

6 Pœna quæ peruenit actione rei meę,& vna cum re mihi restitues,qualiter hoc intelligatur.in.l.prætor ait.§.j.ff.de bo.au.iud.poss.nume.1. &.2.fo.138.
Dictio ex,non semper denotat proximam causam.ibi.
Dictio de,valet tantum,quantum dictio ex.ibi.

8 Pœna dupli,in qua defunctus incurrerat erga illum quem sibi hęredẽ facit,an possit computari contra creditores.in.l.scimus.§.in computatione.nu.5.fo.33.

1 Pœna vt augeatur vel minuatur,inspicitur in extraordinarijs criminibus.in.l.quid ergo.§.pœna grauior.nu.1.ff.de ijs qui no.infa.fo.101.

6 Pœna promissi per fideiussorem de exhibendo reum,si non exhibet exigitur à fideiussore officio iudicis.in.l.si quis.ff.de custo.& exhib. reo nu.6.fo.164.

8 Pœna prohibentis aliquẽ testari,extraordinaria est:arbitrio iudicis. C. de qua actione loquatur hæc lex.in.l.ciuili.nu.1.&.2.C.si quis aliquem testa.prohi.vel coegerit.fo.37.

8 Pœna à iure imposita si nõ cadit in certam personam,alteratur,& imponitur alia.in.l.nouerint.nu.2.C.vt ci imi.quæstio intra certum tempus termi.fo.127.
Pœna quadrupli,habet in se simplum.in.l.rem suam.nu.1 .C.pœnis fisca.creditores præferri.lib.10.fo.8.

2 Pœna in quam incidit ille, qui pretium rei venditæ recipere debebat & nõ recepit,ab emptore rationem haberi.in.l.j.§.papinianus.nume. 1.ff.de vsuris.fo.148.
Pœna quanti pluris:adijcitur in pœnam non soluentis intra terminum & est pœna moræ,non delicti.in.l.eius summæ.nu.5.C.de fisca. vsu. lib.10.fo.9.

2 Pœna pecuniaria si pro homicidio imponitur,an poterit in dicto casu ĩteruenire,ꝓcurator.in.l.licet.§.idẽ scribit.n.19.ff.de peculio.f.98.
Pœna compromissi cõtra nõ parentem,siue fit actor,siue reus, exigi põt,nõ aũt res.in.§.qua,vero.nu.4.in auẽ.de iudicibus.fo.38.
Pœna falsi testis,quę sit,remisiuè.in.§.si verò quidam.nu.6.in authẽ. de testibus.fo.42.

5 Pœna imponenda à patre filio,nõ potest excedere legalem.in.l.si quis dicat.nu.1.ff.de manumiss.fo.75.

7 Pœna.§.ꝙ si maior.in authen,principales.quando transeat ad hęredes? ibi.nu.5.C.de iureiur.propter calum.dando.fo.109.

6 Pœna quando cõmittatur,licet quis nõ arbitratur.in.l.cum stipulatus sim.ff.de verb.oblig.nu.3.fo.40.

6 Pœna peccantis contra naturam,quæ sit remisiuè.in authen.vt nõ luxu.contra natu.nu.4.fo.35.
Pœna blasphemantis deũ vel sanctos quæ sit remisiuè.ibi.nu.5.

6 Pœna quando promittitur,non refert an dicatur tantùm nomine pœnæ,an dicatur sub pœna.in.l.ad diem.ff.de ver.oblig.nu.2.fo.31.

6 Pœna pecuniaria vbicunq; ex crimine priuato venit imponẽda,tunc quilibet de populo admittitur ad accusandum.in .l.variæ . ff. de iure fisci.nu. 11.fo.228.
Pœna quæ vendenti rem litigiosam imponitur & fisco applicatur,nõ erat de iure antiquo.ibid,nu.12.
Pœna falsificantiũ mẽsuras,quæ sit?remisiuè.in.l.modios.nu.2.C.de suscepto.præpo.& arca.lib.10.fo.32.

Pœna

6 Pœna excedens legitimum modū vsurarū adiecta in contractu etiā in cōsueto fœnarari,cēsetur adiecta in fraudē vsurarum.in.l.si quis cū aliter.§.alteri stipulari.ff.de ver.oblig.nu.11.fo.18.

6 Pœna an possit excedere quadruplum?in.l.si qs cū aliter.§.alteri stipulari.ff.de ver.obli.nu.12.fo.18.

Pœna de qua in authē.vt nō fiant pign.īponit ipso iure.ibid.n.4.f.25.

6 Pœna corporalis in vilibus φ sit maior quauis pecuniaria.in.l.quoties.§.j.ff.de pœnis.nu.1.fo.201.

4 Pœna nunquā augetur contra negātem,qn̄ fit à statuto ipso iure.in.l.id quod seruo.§.si cōseruū.nu.1.ff.de penu lega.fo.84.

Pœna statuta per leges antiquas in adultero masculo,remanet forma.in §.si verò qn̄.nu.1.in authen.vt nulli iudi.li.ha.fo.58.

2 Pœna nū possit ascendere in infinitum.in.l.si dictū.nu.1.ff.de euictionibus.fo.147.

8 Pœna legalis nō pōt excedere quadruplū.& quid in pœna conuentionali?& in interesse habetur ratio lucri,quod contingit circa ipsam rem vt frumētūmodo valet &c.in.l.j.nu.21.&.22.& de senten. quæ pro eo quod interest.fo.74.

Et idem in lucro quod venit extra rem,qn̄ percipitur sine alterius iniuria,& sequatur rem penes quēcunq; vadat.ibi.nu.23.fo.75.

Si verò non sequitur rem pem penes quēcunq; vadat,& in eo lucro natura rei plus operet quā hominis industria,eius ratio habetur.& si in eo lucro vt plurimū opatur īdustria,& ille cui debebatur nō cōsueuit mercari,non habetur ratio istius lucri.ibi.nu.24.&.25.

4 Pœna adiecta dationi quantitatis vltra legitimum modū vsurarum, nō valet.in.l.pœnā.nu.4.ff.de ijs quæ pœn.causa retin.fo.109.

1 Pœna si venit duplicāda pro delicto cōmisso in platea de nocte& in festo,an quadruplabitur duplū.remissiuè,in.l.si cū exceptione.§.quadruplatur.nu.1.ff.quod metus causa.fo.126.

4 Pœna non debet egredi delictum.in.l.rescriptū.nu.1.ff.de his quib.vt indig.fo.112.

Pœna de qua hic,quòd inferatur ipso iure.in authē.vt defunc.seu funeco.nu.5.fo.28.

Pœna & vsura qualiter differant?in.l.qui sine vsuris.nu.1.ff.de nego.gestis.fo.121.

7 Pœna imposita qn̄ extendat effectū suum extra territoriū iudicātis.in l.cunctos populos.nu.50.C.de sum.trini.fo.50.

6 Pœna qn̄ cōmittatur contra hæredes.in.l.ad diē.ff.de verb.ob.n.1.f.31.

7 Pœna & res.qn̄ possit peti,si opponit de transactione.in.l.cum proponas.nu.4.C.de transactio.fo.63.

6 Pœna in obligationibus quātitatis nō pōt esse maior sorte,nisi datio cōferatur in personā alterius,quia tunc nō est mera datio,sed habet naturā obligationis facti.l.qui res.§.j.ff.de sol.& libera.nu.2.fo.99.

7 Pœna adiecta sup matrimonijs est nulla.& nō firmatur iuramēto.in.l.mulier.nu.3.C.de sponsal.fo.179.

Et an valeat pœna si super matrimonio contrahendo apponitur inter extraneos.remissiuè.ibi.nu.4.

2 Pœna adiecta solutiōi quātitatis,φ videatur adiecta in fraudē vsurarū in solito fœnerari.in.l.iulianus.§.idē papinianus.nu.1.ff.de actio.empti.fo.124.

6 Pœna calūniæ in habentibus pœnā ordinariam est similitudo supplicij,in alijs arbitrio iudicis imponitur.in.l. accusatorum. ff.ad senatuscon.turpil.nu.3.fo.188.

6 Pœna statuti non ligat ignorātes,nisi ignorātia sit crassa.in.l.municipali.ff.de decre.ab.or.fa.nu.1.fo.250.

7 Pœna qn̄ imponitur ipso iure,nō est necessaria litis cōtestatio.i.l.post litis.nu.8.C.ex delictis defuncto.fo.142.

6 Pœna leg.iul.de ambi.est duplex:& exacta,vna alia tollit.in.l.hæc lex §.& si quis.ff.ad leg.iul.de ambi.nu.1.fo.188.

6 Pœna naturalis seu ciuilis inducit crimē publicū.in.l. publicorū.ff.de publi.iudic.nu.1.fo.149.

5 Pœna p̄ insultu si maior imponat quàm pro percussione,in eo quod plus excedit,delinquens punitur.in.l.nunquā plura.ff.de priua. delict.nu.9.fo.118.

Ratio quare punit' p̄ vulnerib' nō pt puniri p̄ homicidio.& cōtra.ibi.

6 Pœna si imponitur respectiuè ad aliā,intelligitur cū munibus qualitatibus illius pœnę ad quam fit relatio.in.l.vtilissimum.§.j.ff.si fami.fur.fecisse dica.nu.1.fo.133.

Pœna cōstitutionis de raptis muli.quòd habeat locum,etiam si raptus cōmittatur in volentem.in authen.de raptis muli.nu.2.&.4.fo.59.

7 Pœna diminuta,an dicatur cū infami dispēsatum.in.l.& si seuerior.n.5.C.ex quib.cau.infa.irroga.fo.70.

6 Pœna vt cōmittat nō sufficit de facto fieri.in.l.cōtinu'.§.eum qui sub hac conditione.ff.de verb.oblig.nu.1.&.4.vbi remittit.fo.56.

1 Pœna quando est ordinaria & propria semper inspicitur tempus delicti,in delictis.in.l.omnes populi.numero. 49.ff.de iustitia & iure.folio.13.

8 Pœna adiecta pacto nudo,nō exigitūr nisi intersit,secus si stipulatio.in l.si quis cū aliter.§.alteri stipulari.ff.de verb.obl.nu.9.fo.18.

4 Pœna quę venit duplicanda per statutum,nō duplicatur si est in specie.in.l.Lucius.§.impuberem.nu.2.ff.de leg.ij.fo.49.

4 Pœna temporalis an duplicat vigore statuti duplicātis pœnā.ibi.n.3.

1 Pœna violantis muros ciuitatis Romæ,est capitalis,in alijs est arbitraria.in.l.si quis violauerit.nu.2.ff.de rer.diui.fo.31.

1 Pœna huius leg.non habet locū quando reus detulit iuramentum actori & iurauit reum possidere.in.l.in rem.num.11.ff.de rei vend.fo.179.

1 Pœna ipso iure imposita à lege transit ad hæredem.in.l.si is pro quo.§.quod autem.nu.1.ff.quod quisq; iur.fo.55.

7 Pœna reiterantis baptisma.in.l.nulli. nu.1.C.ne sanctum baptisma reiteretur.fo.30.

6 Pœna capitalis imposita conditionaliter facit iudicium publicum.in.l.publicorum.ff.de public.iudic.nu 3.fo.149.

6 Pœna num propter diuturnitatem temporis aggrauetur,vt subleuetur.in.l.si diutino.ff.de pœnis.nu.1.fo.206.

7 Pœna quæ de iure canonico fit correcta contra secundò nubentes.in l.si qua mulier.nu.2.C.de secun.nup.fo.181.

6 Pœna.l.Pompeię de paricidijs,quando possit habere locum in seruo in.l.omnibus autem.ff.de accusa.& inscrip.nu.7.fo.161.

Pater & mater possunt accipi duobus modis.ibi.

1 Pœnam in prętorijs stipulationibus licet quis cogatur inserere,tamen quando quis vult actionem propositam excludere & defendere se sub alia,cogitur cauere sub certa pœna.in.l.quia etiam.nu.3.ff.de alie. iud.mutan.causa.fac.fo.145.

6 Pœnā falsi incurrit qui celat aliquid simpliciter,vt nemini appareat.itē qui extruncat bullas ex literis papę.in.l.paulus.ff.ad leg.Corn.de fal.nu.1.fo.184.

1 Pœnam si contraueniens soluit & iterum contraueniat,tenetur iterū soluere quando est apposita clausula,qua pœna totius.in.l.qui fidem.nu.12.ff.de postu.fo.97.

7 Pœnam vt quis euitet,non refert à quo fiat dūmodo fiat.in.l.si pupillum.nu.1.C.si man.ita fue.alie.fo.175.

1 Pœna imposita in præcepto arbitrio iudicis non vitiatur præceptum propter incertitudinem.in.l.omnibus.nu.11.ff.si quis ius dicenti non obtemp.fo.56.

6 Pœnam quando vnus ex pluribus debet,alius rem,alius æstimationē,dispositione leg.an solutione vnius alij liberentur.in.l.quoties.ff.si familercisc un.dica.nu.1.fo.133.

8 Pœnę omnes quæ habent locum in secundò nubentibus, habent etiā locum an nō honestè viuentibus.in.l.his solis.n.1.C.de reuo.don.f.121.

6 Pœnæ augmentatio si fiat,qualiter cognoscatur φ fiat vigore eiusdē leg.vel officio iudic.in.l.publicorum.ff.de publ.iudic.nu.4.fol.149.

Pœnæ impositæ nubenti intra annum luctus,an censeatur sublatæ,& quæ.in.§.primę siquidem.nu.3.in authen.de nuptijs.fo.21.

Pœnæ quibus puniuntur iudices in officio baratarias comittentes. in l.iudices.nu.1.C.de dignitatibus.lib.12.fo.56.

1 Pœnę impositæ nubentibus intra annum sunt correctę.in.l.liberorū.nu.2.ff.de his qui not.infa.fo.100.

6 Pœnæ legales in matrimonio quæ sunt.in.l.Titia quæ.ff.de ver.obl.nu.5.fol.54.

1 Pœnæ pecuniarię defectu quando deuenitur ad corporalem. remittitur ad iudicem maiorem.in.l.si sine.nu.1.ff.de in ius voc.fo.58.

6 Poenitentia in foro conscientiæ accipitur pro sola animi contritione:sed in foro nostro quādo res potest reponi in pristinum statum.in.l.qui ea mēte.ff.de fur.n.2.fo.128.

7 Pœnitentia in pœna.l.odiosas.C.de plus peti.num locum habeat.ibi.nu.7.fo.115.

2 Pœnitentię,vbi in cōtractu innominato ex altera parte est aliquod factum ad implendum cōtractum,si tamē nō est perfectum,non est locus.in.l.si pecuniam.§.item si quis.nu.2.ff.de condi.da.fo.42.

1 Pœnitentia in casu huius legis φ locum non habeat nisi etiam actionem remittat.in.l.quamuis nu.1.de in ius voc.fo.58.

8 Pœnitentiæ in delictis nō est locus nisi sint occulta,vt facilius manifestentur.in.l.aut nouo iure.nu.1.C.de pœna iudi.qui malè iudi.fo.76.

7 Pœnitentia in pœna.l.in criminali.C.de iur.omn.iudic.habet locum vsq; ad sentētiam.ibi.nu.2.fo.117.

Pœnitētia in legalibus pœnis habet locum vsq; ad sentētiam, fallit in l.j.§.de peti.ibi.nu.3.

Et de qua sentētia hîc intelligatur plus.ibi.nu.4.

6 Pœnitētia an habeat locum in delictis nō cōsummatis, in contractibus:in vltimis volūtatibus.in.l.qui ea mēte.ff.de furt.n.4.fo.128.

2 Pœnitētia in omnibus contractibus locū habet & cur ita.in.l. si pecuniam.nu.6.&.7.ff.de cōdi.cau.da.cau.nō secut.fo.42.

Pœnitere in mādato deposito,& societate licet.ibi.nu.9.

Pœnitentiæ in cōtractibus quādo sit locus.ibi.nu.11

Pœnitētię ex parte eius cui est impletum,nō est locus.ibid. numero.12.&.4.

6 Pœnitētia in actiōe de sepul.vio.admittitur ante lit.conte.in.l.prętorait.§.si is cuius.ff.de sepul.viola.nu.1.fo.144.

Index ſingularium materiarum

2 Pœnitentiæ locum eſt eſſe, cõtractu impleto, reſpectu eius qui ipſum impleuit: in.l.ſi pecuniam.nu.4.ff.de cõdi.cau.da.fo.41.

Pœnitentia in cõtractibus nominatis facio vt des, & facio vt facias, qñ locũ habeat.ibidẽ.nu.5.

2 Pœnitẽtia quãdo faciat locũ condictiõi.in.l.ſi pecuniam.nu.1.ff.de cõdi.cau.data.fo.41.

Pœnitẽtię ꝙ ſit locus, in furto cõſummato.in.l.in propoſitis.n.1.C.de grege dominico.lib.xj.fo.52.

7 **Penſio** in emphyteuſi re perempta cur non ſoluatur.in.l.ius emphyteoticarium.nu.2.C.de iure emphy.fo.177.

Penſio ſi res in emphyteoſin conceſſa augetur, an augeatur. ibidem. numero decimo.fo.178. Et in debeatur penſio perempta parte rei.ibi.nu.4.

7 Penſio domus ſoluitur iuxta cõſuetudinẽ locorum. & ea ceſſante in fine temporis.in.l.ædem quam.nu.1.C.de locato & conducto.fo.177.

5 Penſio domus an debeat ſolui in fine anni, vel in principio.in.l.prętor §.j.ff.de migrando.nu.1.fo.167.

4 **Penu** legata, ſi non detur aliquid nomine pœnę, an ſint plura legata, vel vnũ.in.l.j.nu.1.ff.de penu leg.fo.85.

Et qñ penus legatur ſub conditione ante moram, eſt in obligatione ciuili & naturali.ibi.nu.2.

Penus ſi legatur, & ſi nõ pręſtetur ſit legata pœna: qñ peti poſſit ab hærede. ibidem.nu.3.

4 Penus vt penu qñ legatur ſemel tãtum, vel ſingulis annis, nõ eſt differentiá.in.l.j.§.quod ſi in annos.nu.1.ff.de penu lega.fo.86.

4 **Per** adititionem quaſi contrahitur inter hæredem, & legatarios. in.l.cũ res.nu.3.ff.de legatis primo.fo.15.

4 Per nomen collectiuum coniuncti preferũtur coniunctis per copulatiuam in.l.re coniuncti.numero.29.ff.de leg.3.fo.64.

2 Per alium poſſum, quod non poſſum per me.in.l.cum hæreditate.nu.1.ff.de acqui.hære.fo.177.

3 Per ignorãtiam quando quis pardat lucrum.in.l.clodius.nu.2.ff.de acqui.hære.fo.185.

1 Per liberam perſonã quãdo quæratur nobis actio.in.l.quod procurator.nu.11.ff.de procu.fo.111.

4 Per quadrienniũ, & ſingulis quadriennijs, idem ſunt.in.l.cũ erat.nu.1.ff.de annuis lega.fo.70.

1 Per pactum iure ciuili adiũctũ ſeu cõfirmatũ tollitur obligatio naturalis & ciuilis.in.l.legitima.nu.3.ff.de pactis.fo.81.

4 **Perceptum** extra teſtamenta quare non imputatur in falcidiá nec in trebel.ſed in legitimam, ſic.in.l.in quartam.nu.11.ff.ad legem falci.fo.140.

4 Perceptum ex re legata per hæredem ex eius induſtria nõ imputatur in falcidiam.in.l.qui quadrigenta.§.qui ducenta.numero ſecundo.ff.ad legem falci.fo.139.

8 **Percuſſio** facta ad defenſionem quando dicatur, & quando ad vindictam.in.l.rectè.numero decimo.C.vnde vi.fo.94.

6 Percuſſione facta alicui per quã quis effenditur in conſequentiã, ſi non apparet de quo cogitauit, quid in dubio.in.l.diuus.ff.ad leg.cor de ſic.nu.6.fo.179.

6 Percuſſione ſecuta ſtatim nata eſt actio iniuriarum cum inſultu, quæ tamen confunditur cum percuſſione.in.l.nũquam plura.ff.de li.numero.8.fo.118.

6 Percuſſor non dicitur, qui pręſtat opem percuſſori: licet teneatur de percuſſo.in.l.is qui opem.ff.de furtis.nu.3.fo.123.

6 Percuſſus quãdo ſuperuixit, & per interuallum tẽporis poſteà deceſſit, an præſumatur mortuus ex vulnerib⁹.in.l.ſi in rixa.ff.ad leg.corne.de ſiça.nu.108.

Ad iudicium medicorũ recurritur in percuſſionum cõtemplatiõe.ibi.

Statur dicto vnius periti, qñ plures haberi nõ poſſunt.ibid.

6 Percutere volẽs Titium, ſi percuſſit Seium, punitur.in.l.reſpiciẽdum §.vlt.ff.de pœnis.nu.6.fo.303.

5 Percuti ſe primò non pati debet quàm ſe defendat cũ armis: licet quis arma nõ exercuerit.l.idem eſt.§.armis deiectum.ff.de vi & vi armata.nu.5.fo.153.

2 Percutiendũ aut cruciandum nũ quis cõmittere queat.in.cũ ſeruus.nu.7.ff.de cõdi.cau.da.fo.45.

6 Percutiẽs aliquem in cerueleria, ſi repercuſſio ceruelerię fecit vulnus in fronte vel in capite, videtur vulneraſſe.l.ſi gemina.ff.arb.fur.cæſa.numero.5.fo.133.

6 Percutiẽs aliquem cũ cultello bis in eodem loco, ſi ſtatutum cõſiderat percutiões, punitur pro duobus: ſi vulnus, pro vno vulnere.in.l.ſi gemina.ff.arbo.fur.cæſar.nu.6.fo.133.

6 Pecutiẽs ſe ipſum, punitur.in.l.qui rei.§.j.ff.de bo.eo.qui mor.ſi conſci.ante ſentent.nu.1.fo.210.

Occidẽs ſeipſum quando habeatur pro cõfeſſo, & bona in fiſcum deferantur? ibidem.

6 Percutiẽs aliquẽ vno ictu vel ſimul pluribꝰ alapis, vel pcuſſiõibꝰ, an ꝓ vna an ꝓ oĩbꝰ debeat puniri.ĩ.l.nũquã plura.ff.de priua.deli.n.11.f.118.

Percutiens percutientem incontinenti quando videatur facere defenſionem.in.l.ſi ex plagis.nu.1.ff.ad.l.aquil.fo.193.

6 Percutiens vno ictu aliquem in capite, ſi poſteà deſcendit in brachio, poſteà in crus, pro pluribus punitur.in.l.ſi gemina.ff.arbo.furt.cæſa.nu.2.fo.132.

Percutiens aliquem vno ictu in pluribus digitis, pro pluribus percuſſionibus punitur.ibi.

7 Percutiens peruſinum extra territorium peruſinũ, quando poſſit per ruſ ŋ puniri vigore ſtatuti, vt ſtatutum valeat.in.l.nullus tanꝙ.n.4.C.de iudæis & cælicolis.fo.31.

5 **Perdo** difficilius, quod habeo ex meo, quàm quod habeo ex alieno.in.l.ſi filius.§.erit.nu.1.ff.de fideic.lib.fo.77.

2 Perdidiſſe num iudicer, ſi debebas mihi cẽtum libras tempore quo florenus valebat quadraginta ſolidos, & ſic potuiſſem habere quinquaginta florenos: nunc valet quinquaginta & ſic nõ poſſum habere niſi quadraginta. & quid iuris.remiſſiuè.in.l.nummis.nu.6.ff.de in lit.iuran.folio.38.

Peregrinatio deducit quem ad mortem: & ad paupertatem.in.§.illud quoꝗ.nu.10.in authen.de ęquali.do.fo.47.

Peregrinatio facit quem mendicum, & pauperem.in authen.vt omnes obe.iudi.pro.nu.8.fo.31.

Peregrinatio perducit ad paupertatem, & ad mortem.in.l.ſi conſtante.nu.21.ff.ſolu.mat.fo.19.

Peregrinari dicitur, qui non eſt in loco ſuæ habitationis.in.l.ciues quidem.nu.10.C.de incolis, & vbi quis domi.lib.10.fo.26.

1 Peregrini qui vadunt ad indulgentiam nõ poſſunt per terras per quas tranſeunt conueniri, nec pro repreſalijs capi.in.l.conſenſiſſe.nu.3.ff.de iudi.fo.152.

Peregrinus, ꝙ ſit ille, qui eſt extra propriam patriam.in authen.vt differen.iudi.nu.1.fo.59.

8 **Peremptorium** debet dari ad petitionem partis. in.l.ceſſante.nu.8.C.quo.& qñ iud.f.62.

5 Peremptorium contra abſentem, ſi iudex ſciebat eum abſentem, eſt ipſo iure nullum.in.l.contra pupillum.ff.de re iud.nu.1.fo.128.

2 **Perfecta** duo tendentia ad diuerſa, ꝙ non faciant vnum perfectum.in.l.admonendi.nu.49.ff.de iureiurã.fo.35.

2 **Periculum** depoſiti, ꝙ ſpectat ad recipientem, quando eiꝰ cauſa factum fuit.in.l.ſi quis nec cauſam.nu.1.ff.de reb.cre.fo.7.

Periculum caſus fortuiti in depoſito, quando ſpectet ad recipientem.ibi.nume.2.

2 Periculum operis in ſe ſuſcipiens, quatenus in ſe ſuſcipere dicatur.in.l.opus.nu.1.ff.de loca.& conducto.fo.132.

6 Periculum nominis ceſſi pertinet ad ceſſionarium, ſi superuenit poſt ceſſionem, ſi tempore ceſſionis, ad cedentem.in.l.pupilli.§.ſoror.ff.de ſolu.& liber.nu.1.fo.99.

Periculum nominis venditi ad quem pertineat? remiſſiuè.ibi.

3 Periculum rerum dotalium, regulariter ad mulierem ſpectat.in.l.ſi cõſtante.§.quoties.nu.14.ff.ſol.mat.fo.2.

2 Periculum interitus ſpeciei poſt moram, ꝙ ſpectet ad debitorem.in.l.quod te mihi.nu.1.ff.de reb.cred.fo.7.

1 Periculum interitus ſpectat ad metum inferẽtem.in.l.ſi cum exceptione.§.quatenus.nu.2.ff.quod met.cauſa.fo.127.

8 Periculum ſuſcipiens in ſe omne, videtur ſuſcipere periculum contingens ex dolo, vel culpa: non caſum fortuitum.in.l.alumnos.n.3.C.quę ius pig.ob.poſ.vel non.fo.105.

2 Periculum in ſe ſuſcipiendo, ꝙ per hoc non tenetur de caſu fortuito.in.l.opus.nu.5.ff.de locato & condu.fo.132.

2 Periculum rei traditæ ad vendendũ quando ſpectet ad accipientem.in l.rogaſti.nu.3.ff.de reb.cred.fo.12.

2 Periculum interitus rei, ad hoc vt pertineat ad debitorem, an conſideretur? an res ſit eodem modo peritura penes creditorem, necne.in.l.quod te mihi.nu.10.ff.de reb.credi.fo.8.

4 **Periti** præſumuntur eſſe in loco inſigni, in.l.in bonorum.num.1.ff.de bonorum poſſ.fo.154.

Peritis ſtatur, & ad eos in eorum carte recurritur.in.§.quod autẽ.nu.1.in auč.de non alie.aut permut.fo.13.

Periti plures adhiberi debent, ſi in ciuitate ſunt plures, & vnus non ſufficit.ibi.nu.2.

Peritorum dicto ſtatur, & debent iurare.ibi.

4 Peritorũ copiam ſi quis ſe non habuiſſe dicit, an ei vel aduerſario incũbat onus probãdi.in.l.in bonorũ.nu.1.ff.de bonorum poſſ.fo.164.

1 Peritis qñ credať, & an deponãt cũ ſacramẽto.l.l.oẽm.n.7.ĩ.j.cõſt.f.3.

Et quando vnus ſolus ſufficiat.ibi.nu.9.

8 **Periurium** non poteſt argui, niſi iuramẽtũ fuerit neceſſarium.in authen.nouo iure.n.2.C.de pœna iud.qui.ma.iud.fo.76.

2 Periurium anceps ſubire cogitur nemo.in.l.videamus.nu.3.ff.de in litem iurando.fo.38.

Periurus quando sit infamis, ipso iure. in. l. quoties. nu. 5. C. de dignitati bus. lib. xij. fo. 56.

2 Periurus vel infamis, vel existens in peccato mortali, quando admittatur in testem. in. l. testium. §. lege Iulia. numero tertio. ff. de testibus. folio. 153.

Et in excipiendo contra testem, quòd est criminosus, debent opponi omnes circunstantiæ criminis, sicut in libello. ibidem. nu. 4.

7 Periurus est infamis. in. l. si quis maior. numero. 6. C. de transact. fo. 72.

1 Periurus quando sit infamis? in. l. Lucius Titius. nu. 2. ff. de ijs qui not. infa. fo. 102.

7 Periurus pœnitentia peracta, habetur perinde acsi non fuisset periurus. in. l. imperialis. §. præsenti. nu. 3. C. de nupt. fol. 180.

6 Periurus quòd quis non sit, si tẽpus iuramenti est prorogatum, & certum sit ꝙ intra terminum expediri non potest, quod per iuramentũ promiserat. in. l. cum stipulatus sim. ff. de ver. oblig. nu. 8. fo. 40.

6 Periurus quod sit aliquis, opponitur quòd iurauit soluere intra mensem: probatur promissio, & iuramentum, & quòd mensis est elapsus, an ex hoc probetur periurus? quòd non. in. l. in illa stipulatione. ff. de ver. ob. nu. 4. fo. 11.

Periurus, an sit infamis? & pœna periurij. remissiuè. in auth. scenicas nõ solùm. nu. 2. fo. 25.

Periurus non admittitur ad testimonium. ibi. nu. 3.

Permissa à iure, si principaliter fiant in alterius iniuriam, & alteri noceant, fieri non licet. in auth. de ope. no. nuntia. nu. 1. fol. 30.

5 Permissio specialis patris requiritur: vt scilicet filiusfa. dare posit. in. l. tam is. §. filiusfa. nu. 6. ff. de mor. cau. da. fo. 73.

3 Permissione testatoris commissarius potest, alienare res hæreditarias. in. l. Imperatoris. nu. 5. ff. de rebus eo. fo. 94.

7 Permissum in vno, quando in alio videatur prohibitum. in. l. maritus. nu. 5. C. de procura. fo. 83.

3 Permutans rem suam videtur facere rem suam meliorem. in. l. magis puto. §. si æs alie. nume. 2. ff. de reb. eo. fo. 95.

7 Permutatio, quare non dicatur contractus nominatus. in rub. C. de rerum permuta. fo. 176.

Et permutare est generale ad omnem contractum. ibi. nu. 2.

7 Permutatio in quo differat ab emptione. in. l. permutationem. nu. 2. C. de rerum permuta. fol. 176.

Permutatio solo consensu perficitur. ibi. in. l. ex placito. nu. 1.

Permutatio, quando fit cum Principe per ecclesiam, vt res perpetuò apud ipsum permaneat. in auth. vt; decre. cũ. eccle. re. nu. 1. fo. 27.

1 Permutatio quare non dicatur contractus nominatus? in. l. iurisgentiũ. nu. 1. ff. de pactis. fo. 81.

2 Permutatio, in quo differat à contractu do vt des. in. l. sicut. nu. 2. ff. de rer. permuta. fo. 134.

Permutatio quando fit, aut venditio, ibi res & pecunia ex parte vna datur, ex altera verò res tantùm. ibi. nu. 7.

2 Permutato libro meo cum tuo, hoc acto ꝙ vltra debeas decem, an sit emptio. in. l. si in emptione. nu. 3. ff. de contrahen. emp. fo. 117.

7 Permutatione facta rei cum re, quæ erat venalis exposita, quòd agatur actione vtili præscrip. verbis. in. l. cum patruis. nu. 1. C. de rer. permuta. fo. 176.

Et contractus permutationis in quo differat ab emptione. ibidem. numero tertio.

Permutatio, in quo differat à contractu nominato do vt des. ibi. nu. 5.

7 Perpetua verbum, ꝙ intelligatur, donec pensio soluatur. in auth. perpetua. nu. 2. C. de sac. san. ec. fo. 25.

1 Perpetua quæ dicantur & quæ non. in. l. eum debere. numero. 1. ff. de serui. vrb. præ. fo. 186.

7 Perpetuum, vel sempiternum, ꝙ duret in secula seculorum: & ꝙ nullũ elementum põt esse perpetuũ. in rub. nu. 8. C. de nouo Codice fa. fo. 2.

3 Perpetuum dicitur quod non habet certum finem. in. l. iurisperitos. nu. 2. ff. de excu. tuto. fo. 86.

3 Perplexitas in testamentis quòd dissoluatur ex præsumpta mente testatoris. in. l. si alienum. nu. 2. ff. de hære. insti. fo. 130.

Perplexitas dicitur, cuius dissolutio non dependet ex facto alicuius. in l. ita stipulatus. ff. de ver. ob. nu. 18. fo. 41.

8 Perquisitionem fieri pro re amissa, vel furto subtracta, ob publicam vtilitatem in domo aliena. in. l. requirendi. nu. 1. C. de ser. fug. fol. 2.

6 Perseuerare in confessione quis dicitur, quando facta cõfessione reducitur in loco publico iudicij, & ibi coram notario & testibus confitetur. in. l. in criminibus. §. Diuus Seuerus. ff. de quæstio. nu. 3. fo. 194.

7 Personæ quæ nam iurent de calumnia. in. l. cum & iudices. nume. 10. C. de iureiur. propter calum. dan. fol. 106.

Persona coniuncta, quando agit pro coniuncta & an & quando iuret de calumnia. ibi. nu. 12.

6 Persona extrinsecus in diuersis stipulationibus non subintelligitur: secus in vna. Et ibi quando intelligatur repetita? in. l. qui Romę pecuniã. §. Chrysogonus. ff. de ver. ob. nu. 6. fol. 50.

5 Persona condemnati, si capitur pro executione, & sit coactus soluere, quid tum? remis. in. l. à Diuo Pio. §. ij. ff. de re iud. nu. 6. fo. 122.

6 Persona accusati debet saltem exprimi per duas demonstrationes: nisi esset singulare nomen, quod per se demonstraretur. in. l. libellorum. ff. de accu. & inscrip. nu. 17. fo. 156.

3 Persona patris, ꝙ non noceat filio. in. l. Gallus. §. quid si is. nu. 2. ff. de lib. & posthu. fo. 112.

7 Personæ miserabiles, non possunt trahi extra prouinciam. in. l. si contra pupillos. nu. 3. C. quando impera. inter pup. & vidu. fo. 117.

Et quæ dicantur personæ miserabiles. ibi. nu. 4.

7 Persona vilis testificatur, si non opponatur. in. l. teste. nu. 3. C de testibus. fol. 153.

7 Personæ honestæ sine iuramento deponentis, faciunt semiplenã probationem. in. l. iurisiurandi. nu. 7. C. de testi. fo. 150.

6 Persona adiecta, quando intelligatur repetita in responsione? in. l. si seruus aut filiusfa. §. si ita stipulatus fuero. ff. de ver. obl. nu. 1. fo. 58.

8 Persona litigantis in iudicio quantuncunque summario, plenè legitimari debet. in. l. quòd ius. numero tertio. C. de edicto Diui Adria. toll. folio. 35.

Persona, ꝙ dicatur obligata pro tributis, sicut res. in. §. coges autẽ. nu. 3. in auth. de manda. princi. fol. 18.

1 Persona vsque ad mortem acquirere potest. in. l. si creditores. ff. de separa. nu. 3. fo. 142.

1 Persona vna, quando posit sustinere vicem plurium personarum. in l. si consul. nu. 1. ff. de adoptionibus. fo. 26.

7 Persona in his, quæ sunt modici præiudicij, intelligitur repetita. in. l. si libellum. nu. 3. C. de diuer. rescrip. fo. 41.

6 Persona quando grauatur ad aliquod factum cohærens personæ, potest appellari. in. l. ante sententiam. ff. de appellatio. & rese. nume. 14. folio. 223.

1 Persona principalis potest cogi respondere positionibus. in. l. si defunctus. §. qui in communi. nu. 3. ff. de procu. fo. 104.

6 Persona domestica dicitur, quæ in domo moratur. in. l. respiciendum. §. j. ff. de pœnis. nu. 3. fo. 203.

7 Persona, vel res exhibetur testibus: vt eam recognoscant. in. l. si criminis. C. ad exhiben. fo. 132.

Persona hæredis videtur vna & eadem cum testatore. in authenti. de iureiur. à mor. præst. nu. 1. fo. 25.

1 Persona loquentis in generali sermone non intelligitur. in. l. consulari. nu. 3. ff. de senato. fo. 31.

6 Persona coniuncta vt posit agere pro coniũcta sine mãdato: vsq; ad quẽ gradum intelligat? ꝙ vsq; ad illum gradum, quo potest succedere: in. l. certis. ff. de accu. & inscrip. nu. 6. fo. 156.

5 Persona, quando aliquis defendit, in primis legitimari debet. in. l. inter quos. §. alieno. nu. 3. ff. de dam. infect. fo. 45.

2 Persona vilis potest cogi, vt suspendat malefactorem. in. l. pignore. §. Titius. nu. 3. ff. de pig. act. fol. 90.

2 Personę vili vel infami, quòd non deferatur istud iuramentum necessarium. in. l. admonendi. nu. 52. ff. de iureiur. fo. 35.

2 Persona loquentis, ꝙ non intelligatur in generali sermone. in. l. si mercedem. §. si habitatoribus. nu. 1. ff. de act. emp. fo. 126.

1 Personali quando agitur contra latitantem, fit missio in possessionẽ in omnibus bonis. in. l. is cuius. nu. 1. ff. si ser. vend. fo. 190.

6 Personalia munera ꝙ dicantur etiã, quæ deferunt ex lege vel cõsuetudine alicuius ciuitatis. in. l. munerum. ff. de mu. & ho. nu. 1. fo. 244.

1 Personam legitimari vbicunq; suã quis petit, hoc expeditur iudicis officio mercenario deseruiente actioni proponendæ. in. l. de ætate. nu. 2. ff de mino. xxv. ann. fo. 38.

3 Personæ de quibus in auth. hoc amplius. C. de fideicommis. si nolunt hęreditatem qua quis est priuatus, an conuertatur ad illum qui fuit priuatus. in. l. si quis solidum. nu. 2. ff. de hær. inst. fo. 132.

3 Personæ quæ prohibentur facere testamentum. in. l. si quæramus. nu. 4. ff. qui test. fa. pos. fo. 97.

1 Personæ quænam comprehendantur hoc edicto. §. si quis apud. nu. 1. ff. quod quisq; iur. fo. 54.

6 Personæ nobis subiectæ ministerio dominicæ vel patriæ potestatis, vel monachationis, vel conuersionis nobis acquiritur. in. l. si ita stipulatus. §. Chrysogonus. ff. de ver. ob. nu. 1. fo. 50.

3 Pestis nulla est mortalior ad nocendum, quàm familiaris inimicus. in. l. cum aliter. nu. 2. ff. ad senat. Sylla. fo. 192.

6 Persuadens vt teneatur pro delicto facto à persuaso, an debeat distingui, an delinquens esset aliter facturus, nec non? in. l. non solum. §. si mandato meo. ff. de iniur. & fa. libell. nu. 16. fo. 139.

6 Persuadens seu dans consilium an puniatur eadem lege, qua faciens? remissiuè. in. l. non solum. §. si mandato meo. ff. de iniur. & famo. lib. nu. 20. fo. 139.

1 Persuadens alicui semel, vt faciat malum, an teneatur de cæteris? remittit ad theologos. in. l. Neratius. §. si seruo. nu. 1. ff. de ser. cor. fo. 200.

6 Persuadere & dare consilium, est opem præbere. in. l. non solum. §. si mandato meo. ff. de iniur. & famo. libel. nu. 17. fo. 139.

6 Persuasio seu consilium, quod fit circa id quod non cadit in delictum, adhibetur distinctio, an dolo fecit, an nō: & an erat aliter facturus, an nō. Et distinctio an erat facturus, an nō, habet locum in mandatore. in. l. nō solùm. §. si mādato meo. ff. de iniur. & famo. libel. nu. 18. & 14. fo. 139.

6 Persuasor à mādatore in quo distet? in. l. non solùm. §. si mandato meo. ff. de iniur. & famo. libel. nu. 14. fol. 139.

6 Persuasio & consilium quare non posit reuocari, sicut mandatum & consilium. quo persuadens non teneatur. in. l. non solùm. §. si mandato meo. ff. de iniurijs & famo. & libel. nu. 21. fol. 139.

6 Persuasio, consilium, instructio, & instigatio, an inter se differant? in. l. non solùm. §. si mandato meo. ff. de iniur. & famo. libel. nu. 23. fo. 139. Actus omnis qui fit verbis gratia tantùm facientis, potest dici consilium. ibidem.

3 Pertinaciter resistere dicitur, qui iudici præcipienti non obedit. in. l. tutor. §. tutores qui reper. nu. 1. ff. de suspect. tuto. fo. 73.

6 Pertinentiæ domus quæ sint? in. l. item quod. §. cōuitiū. ff. de iniur. & famo. lib. fo. 141.
Et ad domum dicitur fieri, quod fit per quinque pedes. ibidem.

5 Pertinere verbum, quod sit directum. remissiuè. in. l. Seia cum. nu. 2. ff. de mortis causa dona. fo. 75.

7 Pertinere, est verbum obliquum. in. l. si ea lege. num. 1. ff. de pact. inter emp. & vendi. fo. 175.

4 Perueniri ad secundum decretum, an posit ex missione facta causa legatorum? in. l. is cui legatorum. nu. 1. ff. vt in posses. legato. fo. 161.

5 Perusini habent prædia tributaria. in. l. si de te. §. si fortè. nu. 5. ff. de acqui. posses. fo. 96.

5 Perusini habent omnia prædia tributaria. in. l. rem quę nobis. nume. 4. ff. de acqui. poss. fol. 92.

3 Perusinum siue de Perusio esse intelligitur origine. in. l. siue proconsul. nu. 7. ff. de tuto. & cura. da. ab his. fo. 54.

6 Perusinus delinquens in ducatu si fuit contumax & condemnatus, an contra eum posit contra iudicem Perusinum procedi, non obstante dicta sententia? quòd sic. in. l. vtimur eodem iure sepulc. violati. §. j. ff. de sepul. viol. nu. 6. fo. 144.

6 Perusinus delinquens in ducatu, & ibi conuentus fit contumax, nō potest coram iudice Perusino inquirente opponere exceptionem pręuentionis. in. l. sepulchri violati. §. j. ff. de sepul. viol. nu. 2. fo. 144.

6 Perusinus quod quis vocetur, ex hoc solo nomine, nō sequitur quod sit de Perusio. in. l. Imperatores. §. vl. ff. ad muni. & de inco. nu. 1. fol. 243.

3 Perusinus & de Perusio, quod idē sint. in Rub. quia. nu. 4. ff. sol. ma. fo. 2.

3 Petatur, pro repetatur sumitur. in Rubri. quia. nu. 11. & 12. ff. sol. ma. fo. 2.

3 Petens illud quod est restituturus alteri, quàm ei à quo petit, non videtur facere dolo. in. l. si socer. §. Lucius. nu. 1. ff. sol. matr. fo. 30.

4 Petens ex vna causa, quando posit ex alia petere? in. l. si mihi. nu. 4. ff. de leg. j. fo. 7.

4 Petens totam rem simpliciter ex vna causa, tacitè ex alia repudiat. ibi. numero. 6.

4 Petens in libello centum, prout constat in instrumento talis notarij, an de tali instrumento debeat facere copiam ante lit. conte. in. l. postque hæres. §. si dies. ff. vt lega. nomine ca. fo. 159.

5 Petens centum ex causa mutui, debet probare mutuum factum, antequam libellum obtineat. in. l. non solùm. §. sed vt probari. nume. 5. ff. de noui ope. nun. fo. 6.

2 Petens se cancellari de banno, absolui ab accusatione, tolli tenutam vel similia, substinet partes rei. in. l. non cogendum. §. si procuratori. nu. 1. ff. de procu. fo. 109.

1 Petens prædicta secundùm formam iuris & statutorum: intelligitur secundùm formam statutorum de iure approbatorum. in. l. de quibus. ij. nu. 9. ff. de leg. & sena. fo. 19.

2 Petens plus debito, quando perdat totam causam. in. l. si seruus. §. bone. nu. 3. ff. de condi. furti. fo. 69.

4 Petens ante euentum conditionis, an cadat à iure suo. in. l. non solùm. §. liberatio autem. nu. 2. ff. de lib. leg. fo. 97.

3 Petere qui posint, vt statuatur tempus hæredi ad adeundum. in. l. quādiu. nu. 7. ff. de acqui. hære. fol. 178.

3 Petere rem qui non potest, non potest etiam solutionem recipere. in l. non solùm. nu. 1. ff. so. ma. fo. 7.

6 Petere honorem precibus, quando liceat? remissiuè. in. l. hæc lex. ff. ad l. Iul. de ambi. nu. 3. fo. 188.

6 Petere nemo debet id, cuius contrarium non esset postulaturus. in. l. si vsusfructus debitorem. ff. de noua. & delega. nu. 1. fo. 83.

4 Petere quando posit partem iure suo: & partem iure hæreditario. in l. si mihi. nu. 5. ff. de lega. j. fo. 7.

3 Petere quis id non potest, quod exactum cogitur restituere. in. l. nupta. nu. 3. ff. sol. mat. fo. 24.

7 Peti quòd non debeat, vt fiat id, quod factum non releuat. in. l. siue apud. nu. 17. C. de transact. fo. 67.

1 Petitio hæreditatis differtur propter accusationē falsi. in. l. diuus Pius. §. diuus Adrianus. nu. 1. ff. de peti. hære. fo. 165.

1 Petitio hæreditatis datur pro minima re: & sic iurandum est de minimis. in. l. licet. nu. 1. ff. de peti. hære. fo. 166.

8 Petitio ista, peto mihi bona dari insolutum, non procedit. in. l. pro debito. nu. 3. C. de bo. aut. iu. pos. fo. 91.

1 Petitio hæreditatis directa datur contra eum qui dolo desijt posidere. in. l. sinautem. ff. sed & is qui. nu. 2. ff. de rei vend. fo. 174.

1 Petitio hæreditatis cur non datur contra titulo posidentem? in. l. pro hærede. nu. 2. ff. de peti. hær. fo. 166.

1 Petitio restitutionis in integrum, quando differat executionem. in. l. si prætor. §. Marcellus. nu. 6. ff. de iudi. fo. 169.

3 Petitio restit. in integ. quādo impediat executionem sententię. in. l. defendere. nu. 3. ff. de auth. tu. fo. 71.

1 Petitio hæreditatis est in rem, habet tamen quasdā præstationes personales. in. l. si quis re. §. petitio. numero. 1. ff. de petitione hæreditatis. folio. 169.

6 Petitio facta ab vno correorum credendi, quando alijs prosit? in. l. ex duobus. ff. de duo. re. consti. nu. 8. fo. 62.

8 Petitio facta ab vno reorum credendi quando prosit alijs. in aut. hoc ita. nu. 41. C. de duo. re. stipu. fo. 113.
Et si post litem contestatam factam, ab vno reorum credendi instantia causæ perijt: an remanebit instantia communis, vtrique reorum credēdi: ibi. nu. 42.

4 Petitio contra eum, qui incertus est, an velit adire vel recusare, qualiter formetur? in. l. recusare. §. meminisse. numero secundo. ff. ad senatuscon sultum Treb. fo. 145.

8 Petitio generalis sufficit ad interrumpendam præscriptionem. in omnibus quæ sub illa generalitate comprehenduntur. in. l. si ex multis. nu. 4. C. de anna. excep. fo. 62.
Petitio si est prohibita, quando videatur prohibita super id, quod petitur, concessio. in. l. quisquis. nu. 8. C. de petitione bonorum subl. lib. 10. fo. 12.

5 Petitio hæreditatis est huius priuilegij, vt non fiat ei præiudicium per aliam actionem, siue sit mota, siue speretur moueri. l. de tabulis. ff. de tabu. exhi. nu. 1. fo. 148.

7 Petitio hæreditatis fuit introducta à senatoribus, qui erant centum: & iudicium dicitur centumuirale. in. l. cum hæreditatis. nume. 1. C. de peti. hær. folio. 125.

7 Petitio hæreditatis, quòd detur contra titulo posidentem mala fide. in. l. si post moram. nu. 1. C. de pet. hær. fo. 124.

7 Petitio hæreditatis quomodo detur contra titulo posidentem. in. l. cum de inofficioso. numero primo. C. quando licet vnicuique sine iudic. folio. 120.
Petitio hæreditatis, an videatur intentata, quando intentatur querela inofficiosi. ibi. nu. 2.

5 Petitio & pronunciatio de reddendo, fit à iudice, in cuius territorio debet quis defendi: venditio à iudice, in cuius territorio bona sunt. in. l. venire. ff. de bonis authoritate iudicis posidendis. numero primo. fo. 138.

4 Petitio vel receptio partis facta ab vno quando inducat diuisionē? in. l. si ex toto. §. si ita scriptum. nu. 3. ff. de leg. j. fo. 5.

7 Petitio hæreditatis cur præscribitur longissimo tempore. in. l. hæreditatis. nu. 1. C. de peti. hære. fo. 124.
Petitio hæreditatis quare nō detur contra titulo posidentem. ibidem nume. 2.

1 Petitio & transactio specialis etiam extra iudicium facta non præiudicat alteri rei personæ, nisi esset de appendicijs. in. l. tres fratres. nu. 3. ff. de pact. fo. 89.
Petitio & transactio generalis quibus casibus præiudicet omnibus? ibidem nu. 3.
Petitio si est specialis & generalis transactio, quo ad verba restringitur ad speciem petitam. ibi. nu. 6.

6 Petitio totius facta ab vno ex reis debendi, quando prosit alteri, vt sit liberatus alter? in. l. ex duobus. ff. de duobus re. constitu. numero vndecimo. fo. 62.

8 Petitio in casu. l. non ab re, qualiter formari debeat. ibi. num. 1. C. vnde vi. fo. 97.
Petitio quartæ productionis, facta sine solennitate, de qua hîc, quòd non teneat. in. §. quoniam verò. numero decimo. in authentica de testibus. fo. 42.
Petens quartam productionem cum solennitate, de qua hîc, si iudex eam non concedit, potest appellare, nisi denegetur causa cognita. ibidem. nu. 12.

3 Petitione hæreditatis qui potest conueniri, tenetur hoc edicto. in. l. quāuis. nu. 2. ff. si quis omis. cau. test. fo. 191.

Petitione

1 Petitione hæreditatis veniunt res, quas defunctus detinebat. in.l.& nō tantùm.nu.1.ff.de peti.hære.fo.167.

5 Petitorio,& possessorio si quis egerit simul, in casu quo potest,& obtinuit: si est appellatum in petitorio, ꝙ executio fiet in possessorio. in l.permisceri.nu.1.ff.de acqui.poss.fo.97.

Adde ad dicta Barto. hic singularem limitationem, quam ponit Aret. in.c.fi.col.ij.de iudi.ibidem.

5 Petitor vel possessor hæreditatis, si conuenitur, quando possit deducere exceptionem de qua. in.l.si post litem.ff.de excep.seu præscri.& præiu.nu.1.fo.170.

4 Petitor qui tenetur de fructibus percipiēdis tenetur de illis, quos percipere potuit, non possessor. in.l.apud Iulianum.§.fructus.nu.1.ff.de leg.j.fo.13.

1 Petitorium & possessorium, an possint simul intentari,& an proponi eodem libello,& quid differat vna quæstio ab alia? in.l.si de vi.nu.1.ff. de iudi.fo.156.

5 Petitorium & possessorium retinendæ, ꝙ possint concurrere. in.l.naturaliter.§.nihil commune.nu.10.ff.de acqui.pos.fo.89.

Petitorium qui prius simpliciter proposuit,& posteà possessorium: an videatur proponere respectu eiusdem possessionis, an diuersis respectibus. ibi.nu.12.

Petitorium & possessorium, an possit eodem tempore intentari, quòd sic: excepto possessorio retinendæ. ibi.nu.14.

Et petitorij cum possessorio concursus, an admittatur, quando quis primò agit petitorio, secundò possessorio? ibi.nu.16.

Petitorium & possessorium adipiscendæ eodē iudicio cumulari possunt. ibidem.

Et petitorio intentato per actorem, si vnus reus intentet possessoriū retinendæ: an admittatur concursus? ibi.nu.26.fo.90.

Petitorium cum possessorio, an concurrat simul,& eodem tempore, si vnus proponit petitorium,& alius possessorium. ibi.nu.28.

Petitorium & possessorium si ab vtraque parte simul & eodem tempore proponitur, prius super possessorio cognoscitur. ibi.nu.29.

Petitorium & possessorium in his casibus, in quibus concurrere possunt, si ab eodem proponuntur, debent de iure canonico eadem sententia terminari: secus de iure ciuili. ibidem numero.36.fol.91.

Petitorium, si ab vno proponitur,& possessorium ab alio, in casibus, in quibus cōcursus admittitur, debent eadem sententia terminari, etiā de iure ciuili. ibi.nu.37.fol.91.

1 Peto prædicta, de iuregentium & ciuili: intelligitur de iure ciuili approbante iusgentium. in.l.de quibus.ij.nume.9.ff.de leg.& sena.fo.19.

4 Pictantia si iussu testatoris fieri debet fratribus minoribus, in die sancti Francisci, debet semel fieri. in.l.cùm quidam.nu.3.ff.de ann.leg.fo.70.

Pietas magna est meretrices ad matrimonium & castitatem deducere. in authen.de lenonibus.nu.1.fol.16.

2 Pignori quod accedit, pignus est. in.l.si conuenerit.§.si nuda.nu.1.ff.de pigno.act.fol.86.

2 Pignora data ob turpem causam, quando possint repeti. in.l.omne.nu.2.ff.de condi.ob tur.cau.fo.40.

6 Pignora & fideiussores possunt dari pro dote reddenda. in.l.ꝗcquis.ff. de sol.& libe.nu.5.fo.92.

7 Pignora quomodo capiantur? in.l.in causa.numer.4.C.quando fiscus vel priua.fo.140.

8 Pignora obligantur tacitè locatori, si inuecta sunt, aliâs secus. in.l.si non inducta.numero secundo.C.in quibus causis pig.taci. contraha. folio.164.

8 Pignorans liberum hominem, debet puniri. in.l.qui filios.num.2.C. quæ res pigno.obliga.pos.vel non.fo.105.

2 Pignorans rem duobus cur non incidit in falsum, sicut vendens. in.l.si quis in pignore.§.sed & si quis.numero primo.ff.de pigno.actio.folio.89.

2 Pignorare qui potest, potest & luere. in.l.solutum.§.sed & si procurator.nu.1.ff.de pigno.actio.fo.86.

2 Pignoratitia data in iquo arbitratori num retineatur pro sententia iudicis reducentis. in.l.si societatem.§.arbitrorum enim.nu.6.ff.pro socio.fo.113.

4 Pignoratitia quòd habeat locum pro pignore prætorio, sicut pro cōuentionali: & in ea habet locum dolus,& lata culpa non leuis. in.l.is cui legatorum.§.quæri poterit.numero.1.ff.vt in possessio. legato. folio.161.

1 Pignoratitia directa quæ datur debitori contra creditorem oritur pignore tradito, vel si alio modo ad creditorem peruenerit. in.l.si tibi decem milia.§.de pignore.nu.3.ff.de pact.fo.85.

2 Pignoratitia pro damnis & interesse agitur, etiam non soluta pecunia. in.l.pignori.nu.1.ff.de pigno.actio.fo.90.

2 Pignoratitia contraria agit creditor ad interesse,& in quo consistat istud interesse. in.l.cum debitore.numero primo.ff. de pigno.actio. folio.89.

2 Pignoratitia agenti non refertur quæstio dominij. in.l.si pignorum.§.si prædo.nu.2.ff.de pig.act.fo.87.

7 Pignoratitia competit etiam habenti exceptionē peremptoriā. in.l.si pecuniam.§.nam intentio.nu.1.ff.de non nu.pec.fo.163.

8 Pignoratitia actio est personalis,& quid de hypothecaria. in.l.pignoribus.nu.2.C.de pig.fo.103.

5 Pignoratitia, ꝙ competat pro pignore prætorio: an in ea venit dolus,& lata culpa. in.l.inquilino.nu.5.ff.de dam.infe.fo.43.

5 Pignore liberato soluitur precariū, quod debitor rogauerit à creditore. in.l.si debitor.ff.quod vi aut clam.nu.1.fo.166.

3 Pignore prætorio, an vno immisso omnes videantur immissi? & habet locum regula, qui prior. in.l.si & iure.nu.1.ff.qui pot.in pign. habean. folio.142.

Pignore capto ex causa iudicati, quòd vno immisso, cæteri nō dicūtur immissi: & habet locum regula qui prior. ibi.nu.2.

Pignus prætorium,& quod capitur ex causa iudicati, quòd inter se differant. ibi.nu.3.

2 Pignoris venditi, si pretium peruenit ad debitorem, ꝙ debitor liberatur, si pignus tradatur emptori. in.l.creditor.nu.2.ff.de distractio.pig. folio.144.

2 Pignoris venditione facta per debitorem, quando præiudicetur creditori. in.l.sicut.§.non videtur.nu.2.ff.quib.mod.pig. vel hypothe. fol. fo.145.

2 Pignoris cessio domino vero, quando fieri possit. in.l.mulier.num.2. ff.qui pot.in pig.hab.fo.143.

2 Pignorū possessores vbi plures sunt, an possit vnus impetrare, vt oēs pro solutione debiti pro rata contribuant. in.l.creditoris.nu.3.ff.de distrac.pig.fo.143.

5 Pignus conuentionale sibi traditum habens, tenetur reficere: & quid in prætorio. in.l.si finita.§.si quis damni.numero.2. ff.de dam. infecto. folio.39.

8 Pignus, licet minus valeat, quàm sit pecunia debita, non tamen præiudicatur creditori. in.l.pignoribus.nu.2.C.de pig.fo.99.

Pignus generale, an verò speciale, permittitur in bonis ecclesiæ, remissiuè. in.§.quæcunque verò.numero secundo. in authen. vt sponsali. lar. folio.103.

8 Pignus si contrahitur, non solo consensu, sed etiam traditione, si remittitur, non tollitur ipso iure, sed per executionem. in.l.maior.numer.2. C.de pig.fo.155.

5 Pignus prætoriū in actione reali, quando constituetur, si res est mea. in.l.si finita.§.Iulianus.nu.48.ff.de dam.infe.fo.46.

Pignus debet reddi hæredi, licet in instrumēto nō fiat mentio hæredis. in.l.si vxor.nu.2.C.de pig.fo.103.

2 Pignus extinguitur, quando res pignorata efficitur creditoris. in.l.eleganter.nu.1.ff.de pig.act.fo.87.

2 Pignus, vbi est conuentum quòd non vendatur, quòd tamen possit vendi trina denuntiatione præmissa. in.l.si conuenerit.nu.1.ff.de pig.acti. fo.84.

2 Pignus prætorium à conuentionali in quo distet? in.l.pignus.nu.4. ff. de pig.act.fo.83.

2 Pignus nudo consensu contrahitur, etiā si alia res tradatur. in.l.pignus. nu.1.ff.de pig.act.fo.83.

8 Pignus prætorium,& conuentionale in quo distent. in.l.si decreto.n. 3.C.qui pot.in pig hab.fo.106.

1 Pignus constitutum nuda cōuentione de iure prætorio producit actionem. in.l.si tibi decem milia.§.de pignore.nu.1.ff.de pact.fo.85.

1 Pignus datum ob turpem causam potest repeti rei vendicatione. in.l. iurisgentium.§.si ob maleficium.nu.2.ff.de pact.fo.81.

2 Pignus quòd possit constitui in testamento. in.l.non est mirum.n. 2. de pig.act.fo.88.

Pignus prætorium, quòd non constituatur, nisi quis mittatur in possessionem. ibidem nu.4.

2 Pignus prætorium quomodo vocetur.& pro eo an habeat pignoratitia locum. in.l.si pecuniam.nu.1.ff.de pig.act.fo.89.

4 Pignus liberatur nudo pacto. in.l.cum quis decedens.nume.3.ff.de lega.ij.fo.57.

7 Pignus pro dote quando possit dari. in.l.generali.nu.1.C.ne fideius.vel man.do.dentur.fo.187.

2 Pignus quando datur pignori, quæ actio competat secundo creditori contra primum debitorē. in.l.rege.§.cum pignori.n.1.ff.de pig.f.138.

6 Pignus pro contrahendo matrimonio dari potest, quando consistit in quantitate,& ciuiliter traditur. in.l.titia quæ.ff.de verbo. obli. numero.2.fo.154.

1 Pignus quādo tollatur per pactum expressum ipso iure? in.l.si tibi decem milia.§.de pignore.nu.2.ff.de pact.fo.85.

2 Pignus si obligat pignore, an secūdus creditor possit ꝓhibere debitorē, ne soluat suo creditori? in.l.rege.§.cū pignori.nu.3.de pig.fo.138.

2 Pignus & hypotheca quid distent. in.l.si rem alienam.§.propriè.nu. 1. ff.de pig.act.fo.84.

2 Pignus quando possit retineri pro vsuris? remissiuè. in.l.solutū.§.si in sortem.nu.2.ff.de pig.act.fo.85.

5 Piſcandi quaſi poſſeſsionem in flumine publico ſi quis ita habeat,vt ſolus expiſcetur,q̄n̄ poſsit iure præoccupationis alium prohibere.in.l.quo minus.ff.de flumini.nu.30.fo.158.

3 Piſtorium eſt maior ciuitas.in.l.ſi duas.§.grammatici.nu.8.ff.de excu.tuto.fo.81.

5 Placet verbum,importat arbitriũ boni viri.in.l.Lucius Titius.nu.4.ff.de fideicom.liber.fo.77.

4 Planeta quæ fieri debet eccleſiæ,debet fieri de ſerico.in.l.Titia.§.Seria.nu.3.ff.de auro & arg.leg.fo.96.

5 Plauſtra duo ſi ſibi obuiant in via,quis debet retrocedere.l.prætor ait.§.hoc interdictum.ff.ne quid in loco publ ico.nu.5.fo.149.

3 Plautianum & Adrianum Senatuſconſultum,ꝙ remedium inducant.in.l.ſiue cõtra.§.quia Plautianum.nu.1.ff.de lib.agno.fo.41.

3 Plautianum.in.l.ſi poſthumus.§.ſi quis ita.nu.3.ff.de lib.& poſthu.folio.106.

8 Plæbanatus fines,quando probentur per inſtrumentum.in.l.cùm aliquis.nu.2.C.de iur.deli.fo.32.

Plæbeius in ciuitate florentiæ,ſi efficitur miles,efficitur nobilis:ſecus alibi.in.l.ſi vt proponitis.nu.63.C.de dignitatibus.lib.xij.fo.54.

Plebæij,quidam dicuntur honeſti:quidam viles.ibidem.nu.85.fo.55.

Plebæij veniunt appellatione populi:& qualiter hoc probetur?ibid.nu.86.&.89.

3 Plena probatio,an fiat ex natalibus ſolis?in.l.excuſantur.nu.6.ff.de excu.tuto.fo.80.

7 Plena cauſæ cognitio,in quibus cauſis adhiberi debeat?in.l.iudices.nume.1.C.de iudi.fo.109.

3 Plenam & liberam adminiſtrationem curatores prodigi,furioſi,& pupilli dicuntur habere.in.l.inter bonorum.num.1.ff.de admini.& peri.tuto.fol.67.

5 Plenè,idem eſt ꝙ liberè.in.l.inter bonorum.nu.2.ff.de admini.& peri.tuto.fol.67.

Plura ſi narrantur in libello,& ſufficiat vnum,non omnia ſunt probanda,ſed id quod ſolùm ſufficit.in.§.ſiue igitur.nu.3.in auẽ.vt cum de appel.cog.fol.51.

1 Plura compræhẽduntur dicendo ex hæreditate,quàm dicẽdo,res hæreditaria.in.l.ſi poſſeſſor.§.ait Senatus.nu.1.ff.de pe.hære.fol.168.

4 Plura exæquata adinuicem important,ꝙ illud quod vna res habet plus altera,ſit attributum alteri.in.l.per omnia.nu.1.ff.de lega.j.fol.2.

1 Plurale reſoluitur in ſingulare.in.l.procurator.numero.1.ff.de procutori.fo.103.

4 Pluralitas,quando reſoluatur in plures ſingularitates?in.l.heredes mei.§.cum ita.nu.3.ff.ad Senatuſcon.Treb.fo.152.

1 Pluralitas,quando geminet ſingularitates.in.l.ſi ſeruus.§.ſi plurium.nu.1.ff.ſi quis cau.fo.70.

4 Pluralitas quando reſoluatur in ſuas ſingularitates.in.l.falſa.§.ſi quis.nu.1.ff.de condi.& dem.fo.122.

8 Pluralitas reſpiciens vnum finalem effectum,non reſcinditur in ſingularitates,ſecus quando diuerſos effectus.in.l.cùm quidam.nume.3.C.de impu.& ali.ſub.fo.24.

3 Pluralitas vna generat plures ſingularitates.in.l.ſi teſtamento.§.ſed ſi duo.nu.1.ff.de condi.inſti.fo.159.

3 Pluralis locutio,quando geminet duas ſingularitates?remiſsiuè.in.l.iam hoc iure.§.hoc itaque caſu.numero.2.ff.de vulga.& pupilla.ſubſti.fol.142.

5 Plures poſſunt vno libello contra vnum agere.in.l.ſupra iter.§.caſsius.nu.1.ff.de aqua plu.arcen.fo.49.

Plures rei debendi vno libello conueniri poſſunt:ſiue inſolidum,ſiue pro parte conueniantur:adiecto,quòd vnica ſolutio ſufficiat.in auẽ.de duo.re.pro.nu.1.fol.47.

Plures tutores,vel fideiuſſores,quando vno libello conueniri poſsint?ibidem.nu.2.

3 Plures portiones vniuerſæ hæreditatis,ſi alicui deferantur ex diſpoſitione defuncti,an ſi habet vnam,cogatur habere omnes.in.l.ariſto.nu.1.ff.de acqui.hære.fo.186.

2 Plures exercentes vnam mercantiam ſimul,ſiue per ſe,ſiue per alium,qualiter teneantur.in.l.ſi tamen.numero primo.ff.de exercito.actio.folio.93.

4 Plures habentes idem ius,quando diſcordant,quando cogantur concordare,& quis ex eis præferatur,in.l.huiuſmodi.§.ſi is cui.nu.1.ff.de leg.j.fo.23.

4 Plures qui receperunt emphyteoſin:an poſsint adinuicem alienare?remiſsiuè.in.l.pater filium.§.quindecim.numero tertio.ff.de lega.tertio.folio.58.

4 Plures hæredes ſi fuerint vnius teſtatoris:vna actione contra vnum,alia contra alium agi poteſt.in.l.hæres meus.§.varijs.numero.5.ff.de leg.ij.fo.43.

3 Plures periti adhibentur,quando plures haberi poſſunt.in.l.temporibus.nu.5.ff.de ven.inſpi.fo.43.

4 Plures electiones,quæ electione tolluntur,quare non cumulentur.in l.hæres meus.§.varij.nu.2.ff.de leg.ij.fo.43.

Plures ſi eligantur ad vnum officium,in quo vnus ſolus præeſſe ſolebat:an illi vtentur illis priuilegijs,quibus ille ſolus vtebatur?in.§.illud autem.nu.4.in auẽ.vt iudi.ſine quoquo ſuffra.fo.14.

6 Plures rei credendi poſſunt conuenire plures reos debendi,& quilibet ipſorũ vno vel pluribus libellis.in.l.in duobus.§.vbi duo rei.ff.de duo.re.conſti.nu.2.fo.58.

Et plures rei debendi quòd poſsint inſolidum conuenire,ſi in libello dicatur quòd vna ſolutio ſufficiat;aliàs non,& talis libellus non debet admitti.in.l.in duobus.§.vbi duo rei.ff.de duob.reis conſtitu.numero 3.fo.58.

Et plures rei credendi quòd poſsint inſolidũ agere,ſi proteſtẽtur quòd vnica ſolutio ſufficiat.in.l.in duobus.§.vbi duo rei.ff.de duob.re.conſtit.nu.4.fo.58.

Sententia debet eſſe conformis libello.ibi.

Et plures rei debendi,quando poſsint ſeparatim inſolidum,& diuerſis libellis conueniri.in.l.in duobus.§.vbi duo rei.ff.de duo.re.conſti.nu.1.fo.58.

Si vnus ex pluribus reis credendi agit contra plures debendi,& lite cõteſtata alius agere velit,non auditur.ibidem.

6 Plures acceſſoriè ſe obligantes,poſito ꝙ inſolidum teneantur,an ſint duo rei?in.l.eandem.ff.de duo.re.conſtit.nu.6.fo.60.

4 Plures habentes ius accreſcendi,ſi ſunt diuerſę conditionis,quomodo inuicem præferantur?in.l.re coniuncti.nu.31.ff.de leg.iij.

Plures rectores in eadem ciuitate eſſe poſſunt:ſed eadem prouinciã nõ poteſt eſſe niſi vnus præſes.in.l.propter.nu.8.C.de metropol.Beryto.lib.xj.fo.39.

5 Plures eandem rem poſſunt diuerſis tẽporibus numero,& ſpecie poſſidere:& qualiter.in.l.poſsideri.§.ex contrario.numer.12.ff.de acqui.ren.poſ.fo.85.

6 Plures ſi accuſantur ab vno in eodem libello,& non poſsint,ſi nõ opponatur,iudicium procedit.in.l.hos accuſare.§.lege Iulia.ff.de accu.& inſcrip.nu.6.fo.160.

6 Plures homines liberi ſi accuſentur criminaliter,non habet locum edictum,ſi famil.fur.fe.dic.in.l.vtiliſsimum.nu.4.fo.132.

6 Plures ſi iuſſerunt vni vt faceret maleficium aliquod vna pœna,an pręſtari debeat ab omnibus.in.l.vtiliſsimum.ff.ſi fa.fur.fe.dic.numero.5.folio.132.

5 Plures admittuntur ad nuntiandum nouum opus,quando prætendũt priuatum intereſſe:ſecus ſi publicum:quia eligitur idoneior.in.l.in prouinciali.§.ſi in publico.ff.de ope.no.nun.fo.10.

3 Plures portiones ſi deferantur alicui quædam ex diſpoſitione legis,an quis cogatur habere totum.ibi.nu.2.

3 Plures hæreditates vnius,ſi deferuntur alicui ex diſpoſitione vnius,q̄n̄ poſsit vnam amplecti,& aliam repudiare.ibi.nu.3.

3 Plures hæreditates vnius ſi deferuntur ex diſpoſitione diuerſorũ vni,tunc poteſt vnam amplecti,& aliam repudiare.ibi.nu.4.

3 Plures hæreditates diuerſorũ,quãdo ex diuerſorum diſpoſitione vnã poteſt amplecti,& aliam repudiare?ibi.nu.5

3 Plures hæreditates diuerſorum quando deferuntur ex diſpoſitione vnius tantùm,quando vna poſsit adiri,& alia repudiari?ibi.nu.6.

4 Plures hęredes coniuncti vnius legatarij dicuntur coniunctione legali.quomodo habeat locum in acquiſitionibus ab inteſtato.ibidem numero.60.fo.35.

6 Plures ſi delinquant,& tractatur de puniendo alios delinquentes,propter illos delinquentes,omnes tenentur de vno,& pro vno reputantur.in lege ſi in rixa.ff.ad legem Corneliam de ſicarijs.numero tertio.folio.180.

Plures delinquentes ſi habeant officium publicum,& tractatur de ipſis puniendis,omnes tenentur pro vno delicto,& vna pœna tenentur ibi.nu.7.

Plures non officiales quando delinquunt,ſi æqualiter,omnes tenẽtur:ſi inæqualiter,quilibet punietur ſecundum qualitatem facti ſui.ibidem numero.9.

Plures ſi delinquunt,nec apparere poteſt cuius ictu percuſſus ſit mortuus,an omnes puniantur,& qualiter?ibi.nu.10.

4 Pluribus hæredibus damnatis datis à teſtatore ſimpliciter,quando inſolidum,& quando pro hæreditarijs portionibus teneantur.in.l.ſi pluribus.§.ſi ita.nu.1.ff.de leg.ij.fo.35.

1 Plures poſſunt teneri de occiſione eiuſdẽ hominis diuerſis tẽporibus.in.l.ita vulneratus.nu.6.ff.ad.l.aquil.fo.193.

4 Plures ſimul cum moriuntur,an alter alteri ſuperuenire præſumatur?in.l.quod de pariter.nu.1.ff.de reb.dub.fo.107.

6 Plures quorum omnium intereſt,poſſunt vnum ſimul accuſare,aliàs non:& iudex elegit vnum.in.l.ſi plures.ff.de accu.& inſcript.numero 1.fo.162.

Plures accuſatores quorum intereſt,poſſunt vnum procuratorẽ dare:aliter non.ibi.nu.2.

Plures

6 Plures quum tenentur ex vno cõtractu vel quasi, possunt omnes vno libello conueniri, & etiam separatim. in. l. si qui separatum. ff. de appel la. & rel. nu. 1. fo. 216.

Plures creditores præsentes, an possint paucioribus creditoribus præiudicare? in. §. ad hæc. numero septimo. in authenti. vt sponsali. lar. folio. 54.

6 Plures rei debendi possunt simul conueniri pro parte, vno vel pluribus libellis. in. l. in duobus. §. vbi duo rei. ff. de duob. reis constit. numero. . fo. 58.

6 Plures rei credendi qualiter constituantur in obligatione facti? in. l. nemo est qui nesciat. ff. de duo. re. consti. nu. 7. fo. 59.

6 Plures si accusarent vnum in casu quo non possunt, si non opponatur iudicium procedit. in. l. si plures. ff. de accusatio. & inscriptio. nume. 3. fol. 162.

6 Plures si ex delicto tenentur ciuiliter, non sunt correi. in. l. cum duo. ff. de duob. reis consti. nu. 3. fo. 65.

6 Plures qui tenentur quasi ex maleficio, non sunt propriè & verè duo rei. in. l. cum duo. ff. de duo. re. consti. nu. 4. fo. 65.

5 Plus importat dicere non est in bona fide: quàm mala fide. in. l. possideri. §. genera. nu. 2. ff. de acqui. poss. fo. 86.

Podagrus quam excusationem habeat. in. l. podagra. nu. 1. C. qui morbo. lib. x. fo. 27.

4 Podere legato, quid veniat. in. l. Seiæ. §. tirandç. nu. 1. ff. de fun. instruct. fol. 83.

4 Podere legato, quòd testator habet in tali loco, quòd intelligatur de eo quod habeat eo tempore. in. l. j. nu. 7. ff. de reb. dub. fo. 104.

Et quid contineat podere, ex vsu loquendi intelligitur. ibidem.

7 Pollicitatio de hæreditate futura, non obligat aliquem. in. l. cum donationis. nu. 2. C. de transact. fo. 69.

Ponderatori vel æstimatori communis, statur, super approbatione, vel improbatione. in. l. quoties. nu. 1. C. de ponderatori. & auri illa. libro. x. fo. 32.

2 Pondere, numero, vel mensura, quæ consistunt, recipiunt functionē in genere suo. in. l. mutuum damus. §. mutui datio. nume. 1. ff. de reb. credi. fo. 4.

4 Pondere si legetur fratribus mendicantibus cũ onere, quòd construãt locum in quo certi fratres morentur, onus adiectum tanq̃ impossibile, non valet. in. l. idem Iulianus. §. constat. nu. 2. ff. de leg. j. fo. 13.

2 Ponderis & valoris maioris quod est præmittendũ est in his, quæ sunt minoris. in. l. ordinarium. numero. 4. ff. de peculio. fo. 90.

5 Ponens iniustam causam non obtinet, si in sententia est erratum. in. l. qui testamento. §. item quæro. nume. 3. ff. de excu. tuto. fo. 88.

5 Pons de lignis dicitur: arcus de lapidibus: licet aliter communis vsus loquendi se habeat: cui communi vsui loquẽdi statur. in. l. supra iter. nu. 1. ff. de aqua plu. arcen. fo. 49.

5 Pontes de iure non possunt fieri per viam. l. prætor ait. §. tractatum. ff. ne quid in loco publi. nu. 1. fo. 149.

1 Populum quot homines faciunt, tot faciunt gentem. in. l. sicut. §. in decurionibus. nu. 2. ff. quod cuiusq; vniuersi. fo. 113.

1 Populus quomodo possit statuta condere? vbi ponit duplicem modum. in. l. omnes populi. nu. 16. ff. de iusti. & iur. fo. 10.

7 Populus Romanus, & senatus non possunt hodie legem condere. in l. si imperialis. nu. 3. C. de legi. & consti. Prin. fol. 34.

1 Populus Romanus potest potestatem Imperatoris reuocare, & etiam eum degradare. in. l. non ambigitur. nu. 1. ff. de leg. & sena. fo. 16.

8 Populus Romanus, an hodie possit facere legem generalem scriptam, & expressam. in. l. consuetudinis. nu. 1. C. quæ sit lon. consue. fo. 17.

Populus Romanus quod facit ex certa scientia consuetudinem inducendo, sequi debemus. ibi. nu. 2.

Populus ciuitatis, quando possit facere milites, & concedere dignitatem. in. l. si vt proponitis. numero. 81. C. de dignitatibus. libro decimo. folio. 55.

1 Populus carens iurisdictione sine authoritate superioris circa causarũ decisionem, statuere non potest: secus circa administrationem rerum suarum. in. l. omnes populi. nu. 3. ff. de iusti. & iur. fo. 9.

1 Populus habens omnem iurisdictionem potest statuta facere sine superiore. in. l. omnes populi. nu. 4. ff. eo. fo. eo.

1 Populus qui habet iurisdictionem limitatam in quibus habet iurisdictionem potest sine superiore statuere. ibidem. nu. 5.

6 Populus Romanus, qui semel Imperatorem approbauit, an possit illũ reprobare? in. l. sed & reprobari. nu. 9. ff. de excu. tuto. fo. 82.

Et populus vnius ciuitatis, castri, vel villæ, appellatur collegium de iure gentiũ: nec requiritur approbatio superioris, contra Innocentium. ibidem.

Et collectio ædificiorum tendens ad æmulationem alicuius ciuitatis, dicitur reprobata. ibi.

Et collectio ædificiorum ad hoc vt dicatur ciuitas, castrum, vel villa, requiritur superioris authoritas. ibidem.

Et ciuitas non appellatur, nisi habeat Episcopum. ibidem.

Et Princeps scribendo Ciuitati, Castro, vel Villæ, videtur eum approbare. ibidem.

1 Populus per statutum, potest quem restituere famæ in infamia irrogata per statutum, non per ius commune. in. l. qui fidem. §. de qua re. nu. 2. ff. de postulando. fo. 98.

1 Populus & Rex superiorem non recognoscens, potest quem restituere famæ quo ad seipsos. ibi. nu. eo.

8 Populus si vtitur contra consuetudinē, an erit interrupta. in. l. consuetudinis. nu. 40. C. quæ sit longa consue. fo. 120.

6 Popularis qui mandat nobili vt faciat homicidium, vel ei præstet auxilium, punitur pœna, qua punitur nobilis. in. l. vtrum. ff. ad leg. Pomp. de parri. nu. 2. fo. 181.

Popularis appellatur, qui non est nobilis: & quando veniat appellatio nis popularis? in. §. audient. nu. 8. in aut. de defenso. ciuita. fo. 17.

Popularis vnius nobilis ciuitatis, plus debet honorari, q̃ magni ciues mediocris ciuitatis. in. l. corporatos. numero. 2. C. de alexandriç prima. lib. xj. fol. 40.

7 Popularis diues, qui accepit in vxorem nobilem pauperem: an obligetur, quando confitetur se plus accepisse ab vxore, q̃ habuit in dotē. in. l. si voluntate. nu. 2. C. de dot. promiss. fo. 183.

8 Popularis si accipit in vxorem nobilem, non efficitur nobilis. in. l. sug gestioni. nu. 3. C. de ver. & rer. signi. fo. 42.

6 Populi extranei dicuntur omnes, qui non fatentur imperatorem esse dominum totius orbis, vt Græci, Tartari, Sarraceni, & Iudæi. in. l. hostes. ff. de capt. & postli. reuer. nu. 8. fo. 235.

6 Populum faciunt homines decem. in. l. prætor. la. ij. ff. vi bono. rap. nu. 4. fol. 135.

6 Populus Romanus accipitur pro toto imperio: & sic qui obediũt imperio, in totum vel in partem, & quasi omnes qui obediunt ecclesiæ. in. l. hostes. ff. de capti. & postlimi. reuer. nu. 3. fo. 235.

6 Populus ciuitatis non recognoscentis superiorem potest donare, & facere legem de donando. in. l. ambitiosa. ff. de dec. ab ord. fa. numero. 7. folio. 248.

Populus an habeat fiscum? in. l. scire debet. nu. 2. C. de bonis vacan. & eorum incorpora. lib. x. fo. 9.

1 Populus tantùm, & nõ alius iudex, põt alteri demãdare, & cõmittere, q̃ faciat statuta. in. l. omnes populi. nu. 20. ff. de iusti. & iure. fol. 10.

7 Populus ciuitatis potest statuere, q̃ res vendantur certo p̃tio: sed statuere legē certis p̃sonis non. in. l. nemo. nu. 2. C. de Iud. & cælicolis. fo. 31.

1 Populus & vniuersitas possunt metũ inferre: in. l. metum. ij. §. animaduertendum. nu. 2. ff. quod me. cau. fo. 125.

6 Porci numerãtur inter bestias minutas. in. l. oues. ff. de abigeis. nu. 3. fo. 145.

Equi, bos, & mulus, inter grossas. ibi.

Portans frumentum, vel alias res prohibitas portari extra territorium, si cum salma reperitur per viam insolitã, & non rectam, est suspectus. in. l. qui fiscales. nu. 1. C. de naucul. seu naucl. li. xj. fo. 33.

Portans res emptas à republica, nõ habet immunitatem. de qua hîc. in l. nullam. nu. 4. C. de nauculariis. li. 11. fo. 32.

Portantes res principis, non soluunt pedagium. ibi. nu. 6.

5 Portans res licitas, & illicitas an perdat omnes. in. l. certè. §. dominus. nu. 1. ff. de publica. & vecti. fo. 55.

Et an stante statuto, quòd portans aliquid cõtra decretũ illud amittat, & animal super quo portatur, si aliquis portat res illicitas: an amittat animal. ibidem.

Portare granum de cluso Perusino, quis teneatur? in. l. quicunq;. nu. 3. C. de omni agro deser. li. xj. fo. 49.

5 Porticus est loc⁹ coopertus desuper, discoopertus ante. item potest intelligi procella. in. l. quod conclaue. nu. 2. ff. de dam. infec. fo. 45.

4 Porticus, non venit appellatione domus: sed ædium sic. in. l. cætera. §. hoc senatusconsultum. ij. nu. 1. ff. de leg. j. fo. 14.

4 Porticus, dicitur esse domus. i. accedit domui. ibi. nu. 2.

4 Portio accedens accrescit cum onere, quando adiunctio est facta de nominibus appellatiuis. in. l. celsus. §. quod alicuius. nu. 3. ff. de leg. ij. fo. 33.

4 Portio cohæredis non accrescit, quãdo solùm nominatur ille eius portio deficit. ibidem. nu. 52.

4 Portio decedentis habentis coniunctum re tantùm, & cõiunctum verbis tantùm vtrique accrescit. in. l. re coniuncti. numero. 32. ff. de legatis tertiò. fo. 64.

4 Portio deficiens accrescit legatario inuito per ius non decrescendi. ibidem. nu. 51. fo. 65.

4 Portio deficiens per ius accrescendi, non accrescit legatario inuito: sed volenti. ibi. nu. 52.

4 Portio cohæredis deficiēs, q̃n accrescat cohæredi inuito. ibi. nu. 53.

4 Portio deficiens, an & quandò accrescat collegatario, vel cohæredi per ius accrescendi? ibi. nu. 54.

4 Portio deficiens accrescit pro portionibus legatarijs, vel legatis. ibid. numero. 56.

4 Portio accrescens taliter accrescit, quòd petitur eadē actione qua prima. ibidem. nu. 57.

4 Portio quæ accrescit per ius accrescendi coniuncto coniunctione legali, an accrescat ipso iure? remissiuè. ibidem. nu. 63. Item, an accrescat cū onere, vel sine. ibidem. nu. 64.

4 Portio hæreditatis pro non scripte, quādo sit quod accrescat cum onere. in. l. quæ conditio. nu. 1. ff. de condi. & demon. fo. 122.

Portio hæreditatis deficiens, quando accrescit coniunctis cum onere, an procedit, siue sint coniuncti re tantùm, siue re & verbis. ibidem. numero tertio.

4 Portio deficiens, quòd accrescat cum onere succedentibus ab intestato. in. l. si Titio. §. Iulianus quidem ait. nu. 1. ff. de lega. ij. fol. 37.

4 Portio nominatim grauati, non accrescit cohæredi cum onere. ibid. numero. 2.

8 Portio vnius ex hæredibus deficiens quare accrescat cohæredibus inuitis, & q̄ aliud sit in legatis. in. l. j. §. his ita. nu. 3. C. de cad. tol. fo. 52.

5 Portio accrescit portioni non personæ. in. l. si totam. nu. 1. ff. de acqui. hære. fol. 180.

4 Portio q̄ accrescat sine noua petitione. in. l. æquissimum. §. si duo. nu. 2. ff. de bono. poss. secundùm tabu. fo. 181.

8 Portiones, quando ex testamento vnius, plures deferuntur alicui, an si vnam agnoscat, cogatur alias cognoscere. in. l. quidam. nu. 1. C. de iure delibe. fo. 31.

5 Positioni negatiuæ est respondēdum. in. l. quidam in iure. nu. 2. ff. de donatio. fol. 70.

5 Portus insulæ sunt, vt insula. in. l. Cæsar. nu. 2. ff. de publica. & vectigal. fo. 56.

5 Portus insulæ sunt insula. in. l. Cæsar. nu. 27. ff. de publicanis & vectigalibus. fo. 59.

6 Posse dicimur quod commodè possumus. in. l. nepos proculo. ff. de ver. & re. signi. nu. 1. fo. 256.

5 Possessio vltra titulum, & bonam fidem, in præscriptione fauorabili, & mista requiritur: & defectus illius possessionis superueniens impedit præscriptionem. in. l. naturaliter. nu. 12. ff. de vsusca. & vsurpa. fo. 100.

Et quibus casibus hoc fallit. ibidem.

5 Possessio, vel quasi alicuius status, vel qualitatis, quando transferatur in eum, qui contradicit onus probandi, vel non. in. l. si prius. nu. 18. ff. de noui ope. nun. fo. 22.

5 Possessio quare per postliminium nō recuperatur, si amissa fuit captiuitate. in. l. si is qui pro emptore. nu. 6. ff. de vsusca. & vsurpa. fo. 102.

Possessio, quòd sit triplex: quia quædam habet multum iuris, & multum facti: quædam multum facti, & parum iuris: quædam multum iuris, & parum facti. ibidem. nu. 10. fo. 103.

Possessio procedens ex causa non peculiari, nobis etiam ignorantibus, acquiritur per seruum & procuratorem, & in ea nō iubet locum fictio postliminij. ibi. nu. 11.

Possessio, quæ per nosmetipsos acquiritur: licet animo retineatur, non dicitur habere plus iuris. ibi. nu. 12.

Possessio, vt cadat, quomodo possibile sit in peculiaribus, pendete captiuitate domini. ibi. nu. 14.

Et possessa per seruum, vel colonū ex cā nō peculiari: & p̄ seruū ex cā peculiari, in quibus cōueniāt, & in quibus disconueniant. ibi. num. 16.

5 Possessio acquiritur corpore & animo: & per introitū partis, acquiritur totū. in. l. possideri aūt. nu. 1. ff. de acquiren. possess. fo. 83.

Possessionem fundi in quem intraui, putans mihi rectè traditam, non acquiro. ibi. numero. 2.

Possessio aliorum fundorum, qui quando sunt plures ex quibus possessio esset acquirenda, per vnius ingressum non acquiritur. ibi. nu. 4.

5 Possessio tradita, an requiratur, quòd sit vacua: vel quòd nō sit vacua, vt causetur præscriptio: vbi quo ad dominium sufficit traditio possessionis non vacuæ. quo ad præscriptionem, requiritur vacua. in. l. celsus. nu. 12. ff. de vsuscapio. & vsurpa. fo. 108.

Possessio vacua dicitur, vt prescriptio causetur, qn̄ ab alio nō possidetur ciuiliter, & naturaliter, vel ciuiliter tantùm. in. l. celsus. ibidem.

Et possessio ciuilis perditur animo, vel ex negligentia lōgi temporis. ibidem. nu. 13.

Possessio, vt dicatur tradita vacua quo ad effectum præscriptionis, satis est, q̄ tradens ciuiliter possideat: quamuis alius sit in possessione rei seruandæ. ibi. numero. 14.

5 Possessio naturalis, quæ animo non potest retineri, perditur sine animo: secus in ea, quæ animo retinetur. in. l. clam possidere. §. qui ad nundinas. nu. 1. ff. de acqui. possess. fo. 86.

Possessio iniusta ex causa noua superueniente, ex processu temporis potest fieri de non iniusta iniustior. ibi. nu. 2.

5 Possessio, quando præcedit titulum etiam putatiuum, potest ab vno haberi, ab alio titulus. in. l. non solùm. §. quod vulgò. nu. 2. ff. de vsuscapio. & vsurpa. fo. 110.

5 Possessio non potest quæri sine effectu possidendi. in. l. j. §. adipiscamur autem. nu. 1. ff. de acqui. pos. fo. 81.

Possessionis acquirendæ per nosmetipsos modus est facti: per alium, est iuris, & possessio ipsa quæsita est facti. ibi. nu. 2.

5 Possessio ciuilis sola, causat vsucapionem. & an naturalis? quòd sic ad vsucapionem alterius iuris: id est dominij vtilis. in. l. possideri. §. ex contrario. nu. 2. & 4. ff. de acqui. pos. fo. 84.

Possessio corporalis sola, quòd non sufficiat ad vsucapionem. ibidem nu. 4.

Et possessio ciuilis sola, quòd sufficiat ad acquisitionem fructuum. ibidem. nu. 5. fo. 85.

5 Possessio quòd sit duplex. s. ciuilis & naturalis. l. prætor ait. §. deijcitur. ff. de vi & vi armata. nu. 1. fo. 152.

3 Possessio non continuatur in filios, sicut dominiū. in. l. in suis. nu. 5. ff. de lib. & posth. fo. 105.

3 Possessio rei in hæreditate dicitur esse, non tamen verè. in. l. gerit. nu. 3. ff. de acqui. hære. fo. 182.

5 Possessio itineris, quare non acquiratur minori spatio. xxx. dierū, sicut possessio aquæ. l. prætor ait. §. hoc interdicto. ff. de iti. actuq́ priua. nu. 1. fo. 159.

5 Possessio eadem apud duos insolidnm esse non potest. in. l. possideri. §. ex contrario. nu. 1. ff. de acqui. pos. fo. 84.

Et possessiones plures numero & specie differentes, possunt esse apud plures. ibidem.

5 Possessio quænam solo animo perdatur. in. l. prætor ait. §. non alij autem. ff. de vi & vi arma. nu. 1. fo. 153.

5 Possessio retenta per colonum, solo animo non perditur, quando animus perdentis, & acquirentis non concurrunt. ibi. nu. 2.

5 Possessio naturalis, quam habet fructuarius, solo animo retinetur. l. Idem est. §. vnde vi. ff. de vi & vi armata. nu. 1. fo. 154.

1 Possessio acquiritur per constitutum, quando constituens possidebat. in. l. quædam mulier. numero primo. ff. de rei ven. fo. 178.

1 Possessio præsumitur tradita, quando contractus est celebratus in ipso fundo. ibi. nu. 2.

5 Possessio naturalis quam habet emphyteuta, vel fructuarius, quòd non trahat ad se ciuilem possessionem. in. l. sed & si nolit. nu. 3. ff. de acqui. pos. fo. 87.

5 Possessio perditur quando possessor instituit in animo, quòd non velit esse dominus. in. l. si quis vi. §. differentia. nume. 2. ff. de acquiren. possess. fo. 92.

Et possessionem quam retineo animo & corpore alieno, an solo animo perdere possim? remissiuè. ibi. nu. 3.

5 Possessio collegij secularis quòd vacet: cum omnes de collegio sunt mortui: secus in collegio ecclesiastico. in. l. j. §. municipis. nu. 4. ff. de acquir. pos. fo. 83.

5 Possessio probatur ex solutione mercedis, nisi à dn̄o possideat. in. l. q vniuersas. §. quod per colonum. nu. 1. ff. de acqui. pos. fo. 95.

5 Possessio in dubio præsumitur continuata, si probatur possessio authoris octo annorum, & mea duorum. in. l. Pomponius. §. prætereà. nu. 4. ff. de acqui. pos. fo. 92.

5 Possessio vitiosa, non releuat quem à probatione. in. l. liberis. §. si quis ex. nu. 2. ff. de lib. cau. fo. 78.

5 Possessio aīo amittitur, qn̄ ab animo incipit: secus si à corpore: & tunc corpus requiritur. in. l. possideri. §. in amittēda. nu. 1. ff. de acq. pos. f. 85.

5 Possessio ciuilis & naturalis retinetur p̄ colonū exeuntē de possess. si nō animo deserendi. in. l. si de eo. §. si fortè. nu. 1. ff. de acqui. pos. fo. 96.

Possessio naturalis perditur colono mortuo, vel eo exeunte animo deserendi. ibi. nu. 2.

Possessio ciuilis & naturalis prædiorum tributariorum, q̄ perdatur negligentia per biennium. & quid de dominio. ibi. nu. 4.

5 Possessio ex sola obliuione sine cursu temporis nō perditur, in. l. si is q. nu. 2. ff. de acqui. pos. fo. 94.

5 Possessio, an & quando perdatur: licet alteri quæratur. in. l. quòd meo. §. si furioso. nu. 1. ff. de acqui. pos. fo. 93.

3 Possessio continuata q̄ satis dicatur probata, si testis dicat q̄ semp vidit respondere de fructibus. in. l. dotis causa. nu. 23. ff. sol. ma. fo. 4.

5 Possessio dicitur à pedum positione. in. l. j. nume. 1. ff. de acqui. possessione. fo. 80.

Et quod possessio sit ius, & eius diffinitio. ibi. nu. 6.

Et quotuplex sit possessio? vbi post multa ponit tres species: videlicet vt sit vna naturalis, alia ciuilis, & alia corporalis. ibi. nu. 7.

Possessio ciuilis, est ius insistendi rei, non prohibitæ possideri aptū producere ciuiles fructus. ibi. nu. 8.

Possessio naturalis est ius insistendi rei prohibitæ possideri aptū producere ciuiles effectus, respectu alicuius iuris à domino separati, respectu naturalium accessionum. ibi. nu. 9. fo. 81.

Possessio corporalis, est ius insistendi rei non prohibitę possideri: retētionis, & recuperationis producens effectus. ibi. nu. 10.

Et possidens corporaliter habet contra extraneū interdictū vti possidetis, & sic appellaretur interdictum vnde vi. ibi. nu. 11.

Possesio, seu quasi, iurium incorporalium, est ius: & diuiditur in ciuilem & naturalem. ibi. nu. 12.

Possesio simpliciter sumpta, quòd sit de iuregentium: sed distincta per species, quòd sit de iure ciuili. ibi. nu. 14.

Et quasi possesio incorporalium, quod fuerit introducta de iuregentium: sed distinctio eius de iure ciuili. ibi. nu. 15.

Possesio qualiter acquiratur. ibi. nume. 17. Et qualiter amittatur. ibid. numero. 25.

Possesio naturalis, id est, corporalis: an retineatur animo? quòd sic. ibi. numero. 26.

2 Possesio vbi transfertur, ꝙ transferatur, & dominium quod ei accessit. in. l. indebiti. §. sed & si nummi. nu. 2. ff. de condi. inde. fo. 50.

7 Possesio bonorum non potest dari, nisi iuris ordine seruato. in. l. si pacto. nu. 4. C. de pactis. fol. 53.

- Possesio ciuilis causat vsuscapionem. in. l. si vt certo. §. si duobus vehiculum. nu. 20. ff. commodati. fo. 81.

7 Possessor bonæfidei, licet faciat fructus suos: non tamen tenetur restituere quatenus est factus locupletior. in. l. si vi vel metu. nu. 12. C. de his quæ vi metusue causa. fo. 90.

Possessor bonæfidei, an teneatur de fructibus ante triennium, & ipsos præscribat triennio. ibi. nu. 13.

Possesio bonorum committentium incęstas nuptias, an transferatur ipso iure? & sine facto hominis in fiscũ. in aut. de ince. nup. nu. 1. fo. 16.

2 Possesio, quòd transeat etiam vbi contractus nõ tenet. in. l. bonafides. nume. 5. ff. depositi vel contra. fo. 104.

1 Possesio perditur per inundationem. in. l. si ager. numero. 1. ff. quib. mo. vsufr. amitt. fol. 181.

8 Possesio naturalis qualiter retineatur. in. l. vti pos. ver. ac satisdationis. nu. 11. C. vti posi. fo. 99.

Et si ego posideo naturaliter: tu ciuiliter: & tertius ingreditur qs posideat. ibi. nu. 12.

Possesio naturalis annexa cum ciuili, dicitur naturalis. in. l. iubemus. nu. 3. C. de fundis & patri. & saltue. lib. xj. fo. 51.

Possesio corporalis separata à naturali, ꝙ non reperitur. ibidem.

5 Possesio precaria donec voluntas durat, non est vitiosa: sed ea cessante, sic. in. l. Pomponius. §. si is qui. nu. 1. ff. de acqui. pos. fo. 91.

Et possesio precariò tradita emptori, habetur pro vera traditione. ibi. numero. 3.

Et posidens precariò ciuiliter, & naturaliter, æquiparatur creditori posidenti. ibi. nu. 2.

Et posidens tantùm ciuiliter, potest rei vendi. conueniri. ibi. nu. 5.

Possesio debet remanere apud reum conuentum. Et sic non põt fieri de ea sequestratio. in. l. facultas. nu. 5. C. de iur. fis. lib. x. fo. 5.

8 Possesio dicitur momentanea: quia momento est permansura penes hæredem. in. l. cum de posses. numero. 1. C. si de momen. pos. fuerit appel. folio. 90.

4 Possesio ex edicto diui Adria. non datur producenti exemplum testamenti. in. l. j. §. si qs in duobus. nu. 1. ff. de bo. pos. secũdũ tab. fo. 180.

Possesio ex edicto Diui Adriani non datur producenti exemplum testamenti facti manu eiusdem notarĳ. ibi. nu. 2.

5 Possesio aliquando pro proprietate ponitur. in. l. j. §. si vir vxori. nu. 3. ff. de acqui. posses. fol. 82.

Possesio ex inutili contractu, nõ trãsfertur, qñ est persona talis, quæ non potest perdere possesionem: vt pupillus & ecclesia. ibi. nu. 3.

Possesio per seruum ex causa peculiari nobis acquiritur, & vsucapiẽdi condictio: ex causa non peculiari possesio solùm, si est iusta. ibid. in §. item acquirimus. nu. 1.

8 Possesio si ab eo qui vacantem intrauit, cœpit vacare, & alius ingreditur, restituitur ei à quo secundò vacauit. in. l. cum quærebatur. nu. 12. C. vnde vi. fo. 98.

Et si tunc primus, & secundus possessor simul veniret, præfertur qui docet de dominio. ibi. nu. 13.

7 Possesio transfertur ex inutili contractu. in. l. iubemus. §. sanè, ne omnis. nu. 3. C. de sac. sanct. ecc. fo. 24.

7 Possesio, quòd posit quæri sine causa. in. l. si quis conductio. nu. 1. C. de loca. & conduct. fo. 177.

7 Possesio naturalis sola non sufficit ad præscriptionem. in. l. neq; fructuarium. nu. 2. C. de vsufruct. & habita. fo. 128.

7 Possesio in casu huius legis transfertur absq; traditione. in. l. raptores. nu. 2. C. de epis. & cleri. fo. 30.

7 Possesio absq; traditione, ꝙ non transferatur. in. l. vt inter diuinum. nu. 23. C. de sac. san. ecc. fo. 27.

1 Possesio rei depositæ apud sequestrum, licet perdatur, non tñ perditur commodum possesionis. in. l. si oleũ. nu. 2. ff. de dolo malo. fo. 130.

1 Possesio ciuilis sola sufficit ad acquisitionem fructuum. in. l. si fur. nu. 2. ff. de vsuf. & quem. fo. 180.

5 Possesio habet ius, vbi quòd est ius. in. l. peregrè. nu. 1. & . 3. ff. de acqui. pos. fol. 97.

5 Possesio debet restitui in eo statu, in quo primò erat. l. prætor ait. §. qui autem. ff. de vi & vi armata. nu. 1. fo. 153.

5 Possesio rei sequestratæ, de partium voluntate perditur, nisi causa custodiæ. in. l. interesse. nu. 1. ff. de acqui. pos. fo. 96.

Possesio rei sequestratæ per iudicem non perditur: quia videtur facta causa custodiæ: nisi de voluntate iudicis aliter constet. ibi. nu. 4.

5 Possesio est in genere, quæ diuiditur in species, ita & actio. in. l. posideri. §. genera. nu. 1. ff. de acqui. pos. fo. 86.

5 Possesio clandestina, an dicatur vitiosa ad quencunq; vadat? quòd non. in. l. furtum. §. fundi quoque. numero primo. ff. de vsuscap. & vsurpa. folio. 110.

Possesio perditur ex obliuione inducta ex cursu longi temporis, & dicitur longum tempus iudicis arbitrio. in. l. furtum. §. fundi quoq;. nume. 2. ff. de vsusca. & vsurpa. fol. eo.

Possesio, quòd acquiratur nobis per procuratorem generalem. in. l. si rem. nu. 1. ibidem.

5 Possesio, an per animum primi, vel secundi retineatur, si contingat illam ambulare per mille manus. in. l. qui vniuersas. §. si ego. nu. 1. ff. de acqui. posses. fo. 95.

5 Possesio aduocatur per interdicta, & per actiones ciuiles. in Rub. ff. de interdictis. nu. 1. fol. 145.

1 Possesio, quando sit iuris, & quando sit facti? in. l. nec vtilem. nu. 2. ff. quib. ex cau. maio. fo. 143.

5 Possesio longi temporis, qualiter debeat articulari, & testes debeant deponere, vt probent: vide Alex. in consi. lxxxviĳ. & consi. xcix. in fi. in. v. vo. in. l. celsus. nu. 23. ff. de vsusca. & vsurpa. fol. 109.

Et si in articulo dicatur Titium possedisse à decem annis citra: & testis dicat contenta in capitulo vera: non dicitur probata possesio longi tẽporis. ibidem.

3 Possesio, an sequestretur pendente iudicio retinendę possesionis, vel vti posidetis. in. l. si disceptetur. nu. 2. ff. vbi pupil. edu. deb. fo. 89.

5 Possesio probatur ex perceptione mercedis, nisi alius posideat. in. l. quamuis. §. si conductor. nu. 2. ff. de acqui. pos. fo. 95.

1 Possesio naturalis non est causa acquisitionis fructuum. in. l. si fur. nu. 1. ff. de vsufructu & quem. fo. 180.

5 Possesio naturalis, an sit de iure ciuili, vel naturali? remisiuè. in. l. quod seruus. nu. 1. ff. de acqui. pos. fo. 94.

5 Possesio est iuris. in. l. possesio. §. qui in aliena. n. 1. ff. de acq. pos. f. 97.

2 Possesio alicuius fundi emphyteutici, si ad te peruenit, quòd durante emphyteusi, fundus ipse à te non poterit vendicari. in. l. indebiti. §. sed & si nummi. nu. 14. fo. 51.

2 Possesio dicitur tradi vacua: licet in fundo constituta sit seruitus itineris, vel actus, liber autem tradi non dicitur. in. l. si emptione. §. vacua possesio. nu. 1. ff. de actione emp. & vend. fo. 120.

5 Possesio pro dominio ponitur. in. l. posideri. §. ex pluribus. nu. 1. ff. de acqui. pos. fo. 54.

Possesio ex duabus causis contrarĳs non transfertur. ibidem numero quarto.

Possesio naturalis potest haberi ex pluribus causis, sicut & ciuilis. ibidem nu. 7.

Et posidere ex vna causa, & alia retinere: an quis posit? remisiuè. ibidem nu. 8.

Et ex duabus causis vtilibus posidere, quòd quisposit: secus ex inutili & vtili. ibi. nu. 2.

5 Possesio ciuilis sola, quòd sufficiat ad vsucapionem. in. l. j. §. per seruũ. nu. 3. ff. de acqui. pos. fo. 82.

7 Possesio non vacua dicitur duobus modis. in. l. cum res. nu. 8. C. de proba. fo. 144.

7 Possesio, & dominium, quando quæratur per procuratorem. in. l. excepta. nu. 1. C. per quas personas nob. acqui. fo. 160.

5 Possesio quòd posit quæri sine causa. in. l. quod meo. nu. 1. ff. de acquiren. pos. fo. 93.

Et quòd possesio perdatur sola voluntate. ibi. nu. 2.

8 Possesione ciuili animo retenta, si naturalis perdatur, an pro naturali occupata, habeat locum condictio legis cum quęrebatur. ibi. nu. 3. C. vnde vi. fo. 97.

1 Possesio trãslata in casu huius legis reus auditur in petitorio. in. l. in rẽ. nu. 10. ff. de rei vend. fo. 179.

5 Possesionẽ liberam promittere quid sit, & quid vacuam? l. vini. ff. de vi & vi arm. nu. 1. fo. 154.

5 Possesionem si quis reuocari petat, quam aliquis sua authoritate accepit, ille potest petere confirmari. l. hoc interdictum. §. satisdatũ. ff. quorum lega. nu. 1. fo. 147.

6 Possesionẽ habens in loco suspecto, ita quòd verisimile est, quòd fiat pauper, dicitur non idoneus. in. l. si quis stipulatus. §. si quis ita. ff. de verbo. obli. nu. 2. fo. 40.

2 Possesionẽ indebitã scienter recipiens, quando posit præscribere. in. l. indebiti. §. sed & si nummos. nu. 7. ff. de condi. inde. fo. 50.

1 Possesionem per familiam quis retinere potest. in. l. si mulieri. nu. 2. ff. quib. mod. vsusf. amit. fo. 181.

1 Possesionẽ post titulũ, qui inuadit, nõ dicit prædo quantũ ad actionẽ: sed quantũ ad vsucapionẽ. in. l. etiã. §. si qs sciẽs. nu. 2. ff. de pe. hę. f. 167.

Index singularium materiarum

5 Possesionem intrare negligens in personalibus, non perdit beneficiũ prætoris:& qualiter ista materia intelligatur?in.l.si finita.§.si quis metu.nu.3.ff.de damno infecto.fo.39.

Et possesionis detẽtio perditur his modis, quibus perditur possesio: licet pignus prætorium retineatur,& eius beneficium.ibi.nu.4.

8 Possesionem vacantem, si quis clam occupauit, ei non licet vim inferri.in.l.rectè.nu.5.C.vnde vi.fo.94.

Si verò non vacantẽ occupauit.pôt dñs reuersus vim inferre.ibi.nu.6.

8 Possesionem non habens, sicut potest petere se mitti in possesionem ex Carboniano, ita quando posidet potest petere, ꝙ bonorum possesio ex Carboniano sibi cõfirmetur.in.l.si tibi ac filio.nu.1.C.de Carbo. edict.folio.11.

2 Possesionem repetere, an dicatur incertum.in.l.sed & si me putem.§.cum iter.nu.7.ff.de condi.inde.fo.51.

5 Possesionẽ animo deserendi, qñ ab ea receditur, an pdat solũ primum decretũ, vel etiam cautiones præcedentes sibi ꝙ perdit omnia.in.l.si finita.§.si quis motu.nu.1.ff.de dam.infect.fo.39.

4 Possesiones emphyteuticæ Principis ecclesiæ, vel priuatorum non transeunt ad extraneos hæredes,& in fideicommissum non veniunt.in.l.si patroni.§.Imperator.nu.4.ff.ad Senatuscon.Trebel.fo.152.

Possesiones in cluso Perusino, qui habent,& reddunt tertiam partẽ, non tenentur ad collectas.in.l.priuatæ.nume.1.C.de excusatio.mune.lib.x.fo.27.

5 Possesioni qui inest, potest petere in ea confirmari.in.l.de pupillo.§.qui opus nouum.nu.4.ff.de no.ope.nun.fol.3.

8 Possesioni rei mobilis rei amissę, nullum interdictum possessoriũ est introductum:sed alia remedia sic.in.l.manifestisimi.§.sed cum in secundam.nu.4.C.de fur.& ser.corrup.fo.6.

Possesio, sine vitio eius rei, quam ego tãtùm posidebã, si ad aliquem peruenerit:an habeat locum remedium.l.coloni.ibi.nu.5.

8 Possesionis traditio, an posit probari per instrumentum.in.l.minus.nu.4.C.de acqui.& reti.poss.fo.59.

1 Possesionis translatio in pœnam eius qui negat, fit officio iudicis.in l.in rem.nu.1.ff.de rei ven.fo.178.

2 Possesionis medium, ꝙ dicitur probatum, probatis extremis.in.l.sicut.§.superuacuum.nu.7.ff.qui.mo.vel hypo.sol.fo.145.

5 Possesionis initium inspicimus, quantum ad bonam fidem, quod ad ipsam rem,& ea quæ procedunt ex ea.in.l.iusto errore.§.& si possesionis.nu.1.ff.de vsusca.& vsurpa.fo.111.

8 Possesionẽ si vnus habeat, alter detẽtationẽ,& alius proprietatẽ:dabitur condictio ex lege si quis in tantam.ibi.nume.23.C.vnde vi.fo.96.

5 Possesionũ ꝙ sint tres species.l.ait prętor.§.ꝙ ait prętor.ff.vti posidetis.nu.10.fol.156.

5 Possessorium adipiscendæ, cũ petitorio nõ pôt cumulari, qñ reus post conclusum in causa, plenè de dominio probauit.in.l.naturaliter.§.nihil commune.nu.16.ff.de acqui.pos.fo.89.

8 Possesionem sua authoritate ingrediens ex iusta permisione iudicis, nõ incidit in cõstõnẽ huius legis.in.l.meminerint.nu.7.C.vñ vi.fo.95.

Et si per executionem iniustam ei traderetur, quomodo succurratur expulso.ibi.nu.8.

8 Possesionẽ rei alienæ vacãtem qui occupauit,& posteà eã perdidit, tenetur condictione ex lege cùm quærebatur.ibi.nu.14.C.vñ vi.fo.98.

7 Posidens, quando præsumatur hodie posidere.in.l.siue posidetis.nu.5.&.6.C.de probatio.fo.145.

2 Possessor pignoris, ꝙ hodie nõ posit cõueniri, nisi discusso principali.in.l.si creditor.§.quæritur.nu.2.ff.de distract.pign.fo.143.

4 Possessor non constituetur quis ex solo iussu de mittendo.in.l.Carbonianum.§.missum.nu.4.ff.de Carbo.edict.fo.179.

1 Possessor hæreditatis cui fuit mota controuersia, si satisdedit de hæreditate non minuenda, quando posit alienare.in.l.Diuus Pius.nu.3.ff.de peti.hære.fo.165.

1 Possessor tenetur ad ea quæ extrinsecus veniunt, quæ accidunt rei, vel rei occasione.in.l.sed & si lege.nu.2.ff.de peti.hære.fo.168.

3 Possessor bonorum venit appellatione hæredis largo modo sumẽdo.in.l.hæredes.nu.1.ff.de vulg.& pupil.fo.136.

1 Possessor quãdo teneatur restituere illud quod exigit nomine pœnę? remisiuè.ibi.nu 3.

7 Possessor qui semel fuit, quando præsumatur hodie posidere.in.l.nõ ignorabit.nu.1.C.ad exhiben.fo.132.

8 Possessor bonæfidei, dicitur, qui cogitatione dñi posidet, putans se dominum.in.l.apud antiquos.nu.2.C.de fur.& seruo corrupto.fo.6.

8 Possessor bonæfidei cui fuit res subtracta, quod remedium habeat contra eum, qui emit à fure?remisiuè.in.l.cui ciuilem.nu.1.C.de fur.& ser.corrup.fo.4.

8 Possessor clandestinus tenetur constitutione legis, si quis in tantam.ibi.nu.27.C.vnde vi.fo.96.

Possessor intra sex menses, potest moram purgare.in.l.obsistere.nu.2.C.de annonis & tributis.lib.x.fo.13.

7 Possessor non præsumitur dominus.in.l.possessor.nume.1.C.de probatio.fo.13.

2 Possessor non debet arctari ad docendum de titulo, quando proponit aliquã exceptionem remouentem ius petitoris.in.l.Paulus.§.qui pignoris.nu.1.ff.qui potio.in pigno.habe.fo.146.

7 Possessor quando prȩsumatur dominus.in.l.cum res.nu.14.C.de probatio.fo.144.

Possessor bonorum principalis, ꝙ non posit conueniri ex tacita hypotheca, nisi principali discusso.in.l.non iniusta.nu.3.C.de côuenien.fisci debitoribus.lib.x.fo.6.

1 Possessor bonæfidei deducit expensas necessarias factas, in re etiam perempta, in actione peti.hære.in rei vendicatione eidem succurritur per retentionem, si res extat.ibi.nu.6.&.8.

1 Possessor qui percipit fructus quos tenebatur restituere:expensas nõ deducit, sed cum fructibus compensat.ibi.nu.9.

1 Possessor bonæfidei expensas voluntarias quomodo deducat, vel cũ fructibus compenset?ibi.nu.10.

1 Possessor qui à principio fuit bonæfidei,& posteà malæfidei, quomodo & quas expensas deducit.ibi.nu.12.

1 Possessor malæfidei à principio,& ex post bonæfidei, an deducat expensas.ibi.nu.13.fo.177.

1 Possessor malæfidei, non respectu veri domini, sed alterius quem dominum putabat, dicitur bonæfidei.ibi.nu.14.fo.177.

1 Possessor bonæfidei cum titulo, ꝙ faciat fructus suos.in.l.ex diuerso.nu.5.ff.de rei ven.fol.174.

1 Possessor bonæfidei, ad quorum fructuum restitutionem teneatur quo iure,& qua actione?ibidem.nu.6.&.10.fol.175.

1 Possessor qui à principio fuit bonæfidei, ex postfacto malæ, quando faciat fructus suos?ibidem.nu.9.

1 Possessor malæfidei quos fructus facit suos,& qñ titulus eum excusat?remisiuè.ibidem.nu.11.

1 Possessor malęfidei à principio, ex postfacto, bonæfidei ꝙ non faciat fructus suos.ibi.nu.12.

1 Possessor vt faciat fructus suos, an debeat intelligi de possessore naturali tantùm, vel de habente ciuilem & naturalem?remisiuè.ibidem.numero.13.

5 Possessor cœnaculi habet hoc interdictum, contra quemlibet extraneum eũ turbãtem.in.l.si duo.§.sed si supra ædes.ff.vti posidetis.nu.2.folio.158.

1 Possessor hæreditatis in casu huius.§.satisdat de hæreditate non diminuenda, sed restituenda, vel eius æstimatione in causa alienationis.in.l.Diuus Pius.§.Diuus Adria.nu.4.ff.de peti.hære.fo.165.

Possessor qui potest deducere ius suum, etiam per modum exceptionis,& petit examinari testes ante litem contestatam, an vt actor, vel vt reus petatur?remisiuè.in.§.& hic verò.numero.10.in authen.de testibus.fol.45.

3 Possessor bonæfidei, quando habeatur loco domini?in.l.cùm aliter.§.domini.nu.1.ff.ad Senatusc. Silla.fo.192.

1 Possessor bonorum potest conueniri, quando incertum est quis sit hęres, item si ignoro.in.l.controuersia.numero.1.&.7.ff.de transactioni.fo.96.

2 Possessor, an creditor agens hypothecaria, cum non apparet de prioritate creditoris, vel possessoris, obtinere debeat.in.l.quæ nondum.§.quod dicitur.nu.1.ff.de pigno.fo.138.

1 Possessor non dicitur, qui habet actionem personalem, vel rem immobilem, vel rei vendicationem.in.l.sciendum.§.si fundus.ff.qui satisda.cogan.fo.66.

1 Possessor malæfidei non deducit expensas factas gratia quærendorũ fructuum:si fructus non sunt recollecti:& an procedat in rei vendicatione?in.l.in fundo.nu.5.ff.de rei vendi.fo.176.

1 Possessor hæreditatis conuentus rei vendicatione, an posit opponere exceptionem, ne fiat præiudicium petitioni hæreditatis, vel ne conueniatur antequam sit locupletior.in.l.si quis.§.item si rẽ.nu.1.ff.de peti.hære.fo.169.

5 Possessor non dominus, si conducit rem ab alio, quando perdat possesionem.in.l.si aliquam rem.nu.13.ff.de acqui.pos.fo.94.

1 Possessor non debet exigere indebitum, quod exegit.in.l.si possessor.§.ait Senatus.nu.2.ff.de pe.hære.fo.168.

1 Possessor bonæfidei ab initio, si posteà contrectat, non committit furtum.in.l.item si res.nu.2.ff.de alie.iud.mut.cau.fact.fo.145.

6 Possessores bonorum debitoris cum plures sunt, an creditor posit eligere quem malit?vel quemlibet pro rata conuenire?in.l.moschis.ff.de iure fisc.nu.1.fo.234.

Possessores prædiorum rusticorum dicuntur magis idonei, ꝙ̃ possessores vrbanorum.in.l.apud quos.nu.7.C.de debito.ciui.lib.xj.fol.42.

4 Possessorio agens petit se mitti in possesionem, confirmari,& in ea tueri, in.l.Carbonianum.§.missum.numero.1.ff.de Carbonia.edicto.folio.178.

1 Possessorium, ꝙ̃ petitorium, cur prius examinetur?in.l.si de vi.nume.2.ff.de iudic.fol.156.

5 Possessorium recuperandæ, ꝙ posit cumulari cum petitorio.in.l.naturaliter.§.nihil commune.nu.17.ff.de acqui.pos.fo.89.

Et qui

Et qui prius egit petitorio potest ipsemet intentando possessorium suspendere petitorium.ibi.
Possessorium retinendæ pro quibus iuribus in corporalibus, pōt cum petitorio cumulari, si actor sponte vult in quolibet onere probationis probandi releuari.ibi.num.16.
Possessorium retinendæ ratione rei corporalis, quando possit cum petitorio cumulari? ibi.nu.19.
Possessorium, quod proponitur vbicunq; habet causam dominij', id est quando est possessorium, quod non potest iustificari: nisi ex probatione dominij.tunc non concurrit cum petitorio.ibi.nu.20.fo.90.
Possessorium, an possit cum petitorio cumulari? quando vnus & idē primò proponit possessorium, secundò petitorium.ibid.nu.21.
Et petitorium & possessorium si proponantur ab vno simul & semel: an possint cumulari.ibi.nu.22.
Et an concursus petitorij & possessorij admittatur, quando vnus primò petitorium, alius secundò possessorium proponit: & primò circa possessorium recuperandæ.ibi.nu.23.
Possessorium adipiscendæ intentatum per reum, intentato petitorio post per actorē: an cōcurrere possit cū petitorio, & quando.ibi.nu.25.
Petitorio intentato per actorem si reus intentet possessorium retinendæ: an admittitur concursus.ibi.nu.26.
Et possessorium, si primò proponitur per vnum: posteà alius proponit petitorium: an concursus admittatur.ibidem.nu.27.
8 Possessorium quō præiudicet petitorio.in.l.si quis agere nume.1.C.de codicil.fo.39.
3 **Positio** habitus: sequitur priuationis positionem.in.l.si testis nu.1.C.de testibus.fol.151.
4 Positio casus altero de tribus modis.in.l.seruum filij.num.1.ff.de legatis primo.fo.14.
8 Positioni iuris, non tenetur quis r̄ndere.ibi.& in causa capitali & confessio spontanea, præiudicat.in.l.confessos.num.10.C.de confes.fo.81.
In crimi nalibus autem quando quis habetur pro iudicato, per confessionem debet sequi sententia diffinitiua.ibidem.nu.11.
Et idem in causa ciuili, quando confessio emanauit post litem contestatam.ibidem.nu.12.
Positi sub protectione alicuius, non dicuntur illi subiecti, nec talis recipiens, aliquam habet iurisdictionem: sed tenetur defendere de facto cū armis.in.l.etiam hi qui.nu.2.C.de excus.mune.lib.10.fo.26.
1 Positio dicta quod super ea lis ponatur.in.l.vbicunq;.nu.16.ff.de intero.actio.fol.199.
1 Positionibus quibus sit respondendum.in.l.vbicunq;.nu.3.ff.de inter.actio.fo.199.
7 Positio quid sit.in authen.in isto.§.quod obseruari.nu.20.C.de iureiuran.propter calum.dan.fo.107.
Et quod positio fuerit ex consuetudine.ibidem.nu.18.
Et quibus ex causis, non sit respondendum positionibus.ibi.num.21.
Positioni incertæ quando sit respondendum.ibi.nu.22.&.24.
Et dubitanti in respondendo positionibus, quando iudex debeat ei assignare terminum.ibid.nu.23.
Positio impertinens, quæ dicatur? & quando positioni impertinenti sit respondendum.ibi.nu.23
Positio contraria, quæ dicatur? & q̄n positioni contrariæ sit respondendum & an sit r̄ndendum sæpius eidem positioni.ibi.nu.26.fo.108.
Positioni contin̄ēti factū alienū, q̄n sit r̄ndendum.ibi.num.28.&.23.
Et positioni, quæ continet ius, quando sit respondendum.ibi.nu.29.
Positioni negatiuæ hodie de iure canonico r̄ndendum.ibi.num.31.
Positio fit, vt pars à probatione releuetur.ibi.nu.30.
Positioni criminosæ quando sit r̄ndendum.ibi.nu.32.
Et quando positioni in criminalibus.ibi.nu.33.
1 Positio quid sit.in.l.vbicunq;.nu.12.ff.de inter.fo.199.
4 Positio si est dubia ex respōsione, colligitur qualiter reus intellexit.in l.aurelius.§.sticho.nu.2.ff.de libe.lega.fo.99.
4 Positione negata probata ex illis probationibus, possum meam probationem reuocare.in.l.post legatum.num.14.ff.de his quib. vt indi.folio.111.
4 Positione negata, ego & aduersarius ex illa non possumus nos fundare, in.l.post legatum.nu.11.ff.de his quib.vt indi.fo.111.
4 Positionem si negaui, & negationem reuocem: non possum hanc reuocationem reuocare.in.l.post legatum.nume.12.ff.de his quibus vt indig.folio.111.
2 Positionem speciei, sequitur positio generis.in.l.duobus.§.si quis iuraucrit.nu.2.ff.de iureiur.fo.30.
1 Positiones quo iure sint inductæ sint.in.l.vbicunq;.nume.14.ff.de inter.actio.fo.199.
5 Positiones, articuli, & probationes de dominio, in causa interdicti vti possidetis, an admittantur.in.l.si de eo.§.si seruum, nume.3.ff.de acquiren.pos.fo.96.
Et cautela pro aduocato, quando suspicatur aduersarium probare de proprietate, quòd faciat positiones & articulos, q̄ ipse possidet clam à te respectu possessionis.ibi.nu.4.
1 Positiones fiunt vt ponens ab onere probationis releuet.in.l.vbicunq;.nu.17.ff.de interro.actio.fo.199.
1 Positiones fiunt post lit.contest.& etiam ante li.contest.& in emergentibus.ante.ibi.nu.18.
1 Positiones vsq; ad quod tempus fieri possint.ibi.nu.19.
1 Positiones possunt fieri ab actore reo, & eorum procuratoribus.ibid.numero.20.
1 Positiones qualiter fiant & qualiter eis respondeatur.ibi.nu.21.
Positiones & articuli, iure nostro introductæ sunt.in.§.quia igitur.nu.6.in aut.de his qui ingre.ad ap.fo.28.
4 Positiones quòd non fuerunt introductæ per ius digestorum.in.l.offidius.nu.3.ff.de leg.iij.fo.66.
7 Positioni respōdere nolens, an habeatur pro confesso', & an per sn̄iam vel ipso iure? in aut.principales.§.quod si actor.num.4.&.5.C.de iureiur.propter calum.dan.fo.109.
7 Positioni factæ per debitorem creditori, quòd non numerauit: quòd creditor teneatur respondere, si non habet iustam causam recusandi.in l.in contractibus.nu.12.C.de non nu.pecu.fo.166.
Et t negatiuæ positioni quando sit respondendum.ibi.nu.13.
5 Positioni iuris non est respondendum: & responsio facta est nulla: nisi esset facta de iure consuetudinario, non scripto.in.l.non fatetur.ff.de confessis.nu.13.fo.131.
5 Positioni de iure municipali scripto alterius ciuitatis, quàm vbi lis agitur, est respondendum.ibi.
5 Idem si continens ius commune extrauagans.ibi.
3 Positioni continenti factum alienum in causa ciuili an sit respondendū? remissiuè.& vide abb.in consi.si.in.ij.vol.in.l.marcellus.§.qui rerum.nu.2.ff.rerum amo.fo.38.
3 Positioni continenti turpitudinem respondentis q̄n sit respondendū: & de hoc vide per lanfranc.in.c.q̄m contra falsam.in verbo responsiones.colum.fin.extrà de proba.& Fely.in.c.cum dilecti colum.ij.de accusa.ibid.nume.3.
7 Positioni criminosæ quis non tenetur respondere.in.l.transactiōe.nu.2.C.de transact.fo.68.
4 Positioni iuris municipalis est respondendum.in.l.ornamentorū.nu.3.ff.de auro & argen.lega.fo.96.
2 Positioni iuris, q̄ non sit respondendum.in.l.bene est.num.12.ff.de rebus credi.fo.2.
4 Positioni iuris non est respondendum.in.l.ornamentorum.nu.1.ff.de auro & argento legato.fo.96.
1 Positionibus officio iudicis respondendum est.in.l.vbicunq;.nu.15.ff.de interro.actio.fo.199.
3 Positionibus etiam de iure isto est respondendum.in.l.temporibus.§.ex hoc rescripto.nu.1.ff.de vent.inspi.fo.44.
6 Positionibus in maleficijs non est respondendum per verbum credit: sed de veritate.ibi.in.l.inter omnes.numero.4.ff.de furtis.fo.125.
3 Positionibus in causa criminali an sit respondendum? & quomodo.adde de hoc & vide Georgium natam in clemen.sæpe.§.& quia.colum.7.de verbo.signifi.vbi ponit octo casus quibus tenetur quis respondere.in.l.marcellus.§.qui rerum.nu.1.ff.rerum amo.fo.38.
6 Positionibus in criminalibus q̄ quis teneatur respondere.in.l.lex Cornelia.§.hac lege.ff.de iniur.& famo.libel.nu.2.fo.138.
Positionibus nolens respondere, an debeat haberi pro confesso? in aut.vt litig.iu.nu.4.fo.86.
2 Positiones & articuli quomodo formentur, vt quis teneatur de casu? in l.si vt certo.§.sed interdum.nu.2.ff.cōmod.fo.80.
3 Posito vno inconuenienti sequitur aliud.in.l.sed si plures.§.in arrogato.nu.1.ff.de vulg.& pup.subst.fo.144.
3 Positum causa exempli, trahitur ad omne simile.in.l.scire oportet.§.oportet.nu.7.ff.de excu.tuto.fo.84.
Positum in porta ecclesiæ dicitur publicum.in.§.scriptum.n.4.in aut.vt iudi.sine quoquo suffra.fol.15.
4 **Possidens** potest petere sibi possessionē cōfirmari, & in ea tueri.in.l.carbonianum.§.missum.nu.1.ff.de carbonia.edict.fo.178.
5 Possidens rem alienam sciēter in causa damni infecti, & noxali præscribit.in.l.si finita.§.si de vectigalibus.nu.2.ff.de damno infecto.fo.37.
Et an procedat de iure canonico.ibi.
5 Possidens solùm naturaliter, non potest ædificatum à ciuiliter possidente destruere suo nomine.in.l.j.§.nuntiatio.num.9.ff.de operis noui nuntia.folio.5.
Et possidens naturaliter t̄m potest ædificatum à tertio tollere procuratorio nomine domini.ibi.
1 Possidens immobilia non tenetur satisdare, quia cessat præsumptio fugæ.in.l.sciendum.nu.4.ff.qui satisd.cog.fo.65.
1 Possidens multa bona mobilia quæ de facili occultari non possunt, nō tenetur satisdare.ibi.nu.5.
1 Possidens & sic non satisdans non tenetur iurare, & ita seruat consuetudo.ibi.nu.6.fo.66.
1 Possidens immobile nō obligat bona sua de cōsuetudine.ibi.n.7.f.66.

1 Possidens immobile nō obligat bona sua de consuetudine .ibid.numero.7.folio.66.
1 Possidens modicam rem & vilem, non euitat satisdationem pro quantitate magna.ibidem.nu.8.
1 Possidens rem super.qua litigatur, tenetur satisdare quantum ad actorem.ibidem.nu,9.
1 Possidens rem immobilem bonafide, euitat satisdationē, secus si mala fide.ibi.nu.11.
4 Possidens sine vitio rem sibi in testamento minus solenni relictam, tutus est exceptione, sed ad eam non habet actionem.in.l. turpia,nu. 18. ff.de lega.primo.fo.17.
5 Possidens fundum alienum, si in eo stat cum gentibus, & armis & dicant ad dominum venientem, quòd ingrediatur, non excusatur. quia non videtur facere liberè quod ingredi possit.l. prætor ait.§. si autem ff.de vi & vi armata.nu.4.fol.153.
8 Possidens res hæreditarias, quando videatur adire. in.l.non hoc. nu.2. C.vnde legi.& vnde cognati.fo.10.
7 Possidens ciuiliter, nominatus in dominum in iudicio, potest conueniri rei vēdicatione.in.l.si quis alterius.nu.7.C. vbi in rem actio.exerce. debe.fo.118.
5 Possidens naturaliter & ciuiliter, si constituit se nomine tuo possidere, facit te possessorem.in.l.quod meo.nu.3. ff.de acquirē.poss. fol.93.
Idem qui possidet tantùm ciuiliter.ibidem.
Et possidens naturaliter per alium, vel animo & corpore alieno, si constituit se nomine alicuius possidere, an trāsferat possessionem?ibidem. numero. 4.
Possidens tantum ciuiliter, si constituit se nomine alterius possidere: an transferat possessionem?remissiuè.ibi.nu.10.
Et qualiter differant, constituit se precario nomine possidere, vel simpliciter constituit se possidere?remissiuè.ibi.nu.11.
7 Possidens nomine alieno si conuenitur, si non nominet dominum in iudicio, an teneat processus.in.l. si quis alterius.num.16.C .vbi in rem actio exer.debeat.fo.119.
2 Possidens rem non presumitur eam vendidisse. in.l.sicut.§. superuacuum.nu.1.ff.qui.mo.pig.vel hypo.sol.fo.145
5 Possidens ciuiliter, & naturaliter si à te recipit precario, transfert ciuilem, & retinet naturalem.in.l.interdum.nume.1.ff.de acquiren.possessione.fo.93.
8 Possidens bonafide, respectu dominij: sed malæfidei : quia credit rem obligatam, an dicatur bonæfidei, vel malefidei?remissiuè.in.l.sicut.nu. 3.C.de præscrip.xxx.vel.xl.an.fo.60.
Et quòd hæc præscriptio currit contra adultum , & contra absentem, licet restituatur.ibi.nu.4.
8 Possidens potest petere possessionē sibi cōfirmari ex edicto diui adriani.in.l.si tibi ac filio.nu.2.C.de carb.edi.fo.11.
8 Possidens precariò, quando possideat.in.l.malè agitur.nu.2.C.de præscrip.xxx.vel.xl.an.fo.50.
7 Possidens res minoris, nō potest esse tutor.in aut.minoris.nu.7.C.qui dare tut.vel cur.pos.& qui dari.fo.186.
5 Possidens si soluit litis æstimationem: an actio tunc cedatur.in.l.in depositi.nu.3.ff.de re iud.fo.120.
6 Possidens rē, nō qui potest petere, tenetur illā in catastro assignare.in l.forma.§.pen.ff.de censibus.nu.1.fo.253.
2 Possidens rē alienā titulo & bonafide, ꝙ possit illā pignorare.in.l.si rē alienam.nu.1.ff.de pig.act.fol.89.
8 Possidens sciēte venditore, præsumitur quod ei fuerit possessio tradita in .l.minus.nu.1.C.de act.& reti.pos.fo.59.
4 Possidens sine vitio rem sibi in testamento minus solenni relictam tutus est exceptione: sed ad eam nō habet actionē.in.l. nemo potest.nu, 18.ff.de leg.j.fo.17.
8 Possidens iniustè, eū qui vim incōtinēti infert, nō potest vim vi repellere.in.l.recto.nu.3.&.1 .C.vnde vi.fo.93.
Possidens precariò si denegat rem restituere: potest statim per vim repelli.ibi.nu.4.
5 Possidens ciuiliter tantùm, potest conueniri ad exhibendum.in.l.serui nomine.nu.4.ff.de vsucap.& vsurpa.fo.107.
Possidens immobilia in loco vbi iudicium agitur, nō tenetur satisdare; secus si possidet extra illum locum: quia satisdat.in.l.multis.nu. 1. C.de princip.agen.in re.lib.13.fo.60.
1 Possidens immobilia in territorio propinquo loci, vbi conuenitur, nō satisdat. Et si ibi, potest faciliter conueniri.in.l.sciendum.§.possesso.j. nu.1.ff.qui satisd.cog.fo.66.
1 Possidens fundum malafide non releuatur ab onere satisdandi. in.l.sciendum.§.sed & qui vectigalem.nu.1.ff.qui satisd.cog. fo.66.
2 Possidens rem obligatam decēnio bonafide præscribit etiam cōtra hypothecam.in.l.j.§.cū prædium.nu.3.ff.de pig.fo.137.
7 Possidens alieno noīe, potest dominum in iudicio noīare.in.l.si quis alterius.nu.1.C.vbi in rem act.exer.debe.fo.118.
5 Possidēs precariò ,& naturaliter, facit fructus suos,in.l.possideri.§.ex cōtrario.nu.5.ff.de acqui.pos.fo.85.
6 Possidentis conditio in pari causa ꝙ sit melior.in.l.si seruum stichum. §.sequitur videre.nu.1.ff.de verb.obliga.fo.37.
7 Possidentis in pari causa potior est conditio.in.l .hæreditatis .nu.3 .C. de peti.hæredi.fo.124.
5 Possidere sic vt quis ignoret qualiter cōtingere possit.in.l.naturaliter. §.nihil cōe.nu.9.ff.de acqui.pos.fo.89.
8 Possidere credens, inuasi possessionem alterius: non teneor hac cōstitutione.in.l.si quis in tantam.nu.16.C.vnde vi.fo.96.
Et quid si te reuertentem ad tuam possessionem non admisi.ibid.
Possidere qui desijt, qn̄ possit cōueniri, vt possessor.in.l.si minori .nu. 3.C.de iure fisci.lib.x.fo.4.
Possidere qui non potest rem ratione professionis, non potest illā vendicare.in.l.professio.numero.1.C.de muneribus patrimonia . libro. x. folio.26.
7 Possidere precario respectu alterius, non domini, qn̄ præscribatur.in l,si quas.nu.5.C.de seruitu.& aqua.fo.129.
1 Possidere quem pro hærede vel possessore quomodo cognoscatur.in l.qui interrogatus.nu.3.ff.de peti.hære.fo.166.
1 Possidere in dubio quis præsumitur ex causa præcedentis tituli .in.l. eum qui à furioso.§.bonam autem.numero.ff.de publ.fo.179.
5 Possidere dicitur clam à me qui intrat possessionem meam clam, suspicans sibi moueri quęstionem ab alio, non à me.l.ait prætor.§.interdict. ff.vti possidetis.nu.4.fo.155.
5 Possidere ab alio, qualiter quis dicatur.l.ait prætor. §.quod ait prætor. ff.vti possidetis.nu.6.fo.156.
3 Possiderem rem vt hæreditariā est in actu quo probatur aditio.in.l.gerit.nu.2.ff.de acqui.hære.fo.182.
Possidere subiectos, quòd quis dicatur, ratione iurisdictionis quam habet in eos.in.§.patricinia.nu.2.in aut.de mandatis princ.fo.18.
5 Possidere precario ab alio, qn̄ quis dicatur.l.ait prætor.§.quod ait prętor.ff.vti possidetis.nu.11.fo.156.
5 Possidere naturaliter ab alio, quando quis dicatur?ibi.nu.12.
5 Possidere naturaliter ab alio clam, qualiter dicatur?ibi.nu.15.
7 Possidere num semper dicatur, qui semel possedit.in.l.si minorem.nu. 3.C.de in integ.restitu.fo.93.
5 Possideri ex pluribus causis ad inuicem se compatientibus, quòd possit:in.l.pro emptore.§.si rem alienam.numero.6 .ff. pro emptore . folio.113.
5 Possidetur tm̄ principaliter, qn̄ vnum apponitur accessorium alteri:& si vtrunq; est principale: vtrunq; possidetur.in.l.rerum mistura.nu.1.ff. de vsuscap.& vsurpa.fo.110.
3 **Posthumo** præterito nato:& mortuo vino testatore, necessariò venitur ad secundum tab.in.l.si quis eum, §.si suo.nu.5.ff.de vulg.& pup.sub.fo.150.
8 Posthuma si fuit instituta, si intrauerit monasterium ,si nata monasterium non intrāuit, testamētum est nullum.in.l.si pater.nu.3.C.de insti. & substi .fo.21.
3 Posthumus si nascitur, & viuo testatore moritur, testamentum in quo erat præteritus, reconualescit.in.l.posthumus.numero.1 .ff.de iniusto rupto test.fo.116.
3 Posthumus præteritus viuo testatore moriens quare non rumpit testamentum, sed moriens viuo testatore sic.ibi.nu.3.
1 Posthumus alienis an possit institui.in.l.posthumus.nu.1.ff.de inoffi. testa.fo.159.
4 Posthumus qui recessurus est in potestatem, an venire possit per vnde liberi.vel contratabu.in.l. Æquissimum.nu.4..ff.de bon̄. pos.secundū tabu.fo.181.
3 Posthumus propriè est qui natus est post mortem patris.in.l .posthumi.nu.1.ff.de iniusto rupto.test.fo.115.
3 Posthumus alienus ante legem istam non poterat hæres institui.in.l. Gallus.nu.1.ff.de libe.& post.fo.107.
3 Posthumus dicitur propriè natus post mortem patris . ibidem , numero.2.
3 Posthumus non exhæredatur hodie.in.l,si posthumus.nu.1.ff.de libe. & posthu.fo.106.
4 Posthumus hodie non potest exheredari.in.l.sicuti.§.sed & si incertū. nu.4.ff.de ventre in posses.mitten.fo.175.
8 Posthumus præteritus, & quando iam natus rumpat testamentum. in l.vxoris.numero.2.C.de posthumis hæredi.instituen.vel exhæredan. folio.28.
3 Posthumus quando est præteritus vitiata institutione, quare testamentum non incipit à substitutione, sed quando est præteritus iam natus, sic.in.l.& si pepercerit.§.si ita testatus.numero.1.ff.de liberis & posthu.folio.103.
3 Et quomodo intelligatur casus comprehensus in substitutione vulgari, scilicet si hæres non erit: vt quia non potuerit ibidem.numero.2. folio.104.
4 Potestas iudicibus infamis non tenetur ad expensas medicinorum, & medicorum, sed ad cibaria.in.l,legatum.numer.3,ff. de alimen.& ciba. lega.folio.89.

3 Potestas vel capitaneus alicuius ciuitatis non potest cognoscere de iurisdictione sua.in.l.ex sententia.nu.5.ff.de test.tute.fol.52.

6 Potestas non potest rebannire bannitum presentantem sibi alium bannitum.in.l.non omnes.§.j.ff.de re mili.nu.1.fo.23.

1 Potestas potest cogere subditos ad faciendum pacem.in.l.cõgruit.nu.4.ff.de offi.præse.fo.41.

1 Potestas qui habet arbitrium imponendi pœnã vbi non est taxatum à l.vel à statuto:non potest illam declarare in principio sui officij. in.l.omnes populi.nu.11.ff.de iusti.& iure.fo.9.

1 Potestas ciuitatis agit pro ciuitate quando non habet caput.in.l. nulli.nu.1.ff.quod cuiusq; vniuer.no.fo.12.

Potestas est caput collegij,qñ collegium nõ habet caput.ita episcopus clericorum.ibi.nu.3.

6 Potestas arbitrandi quanto tempore duret?in.l.si quis arbitratu. ff. de verb.oblig.nu.8.fo.19.

6 Potestas qui fuit electus,& ante,quàm officium incipiat moriatur,debet habere salarium pro eo tempore,quo debebat in prouincia morari & si non est tempus limitatum,debet habere pro primo anno tãtùm. in.l.præses.§.diuus.ff.de va.& extraor.cog.nu.13.fo.251.

Potestati electo & qui officium acceptauit,si ante, quàm vadat ad officium ciuitas mutat statum,ita quòd exercitum iustitiæ non remanet ipsi potestati liberum,debetur integrum salarium.ibi.nu.15.

Potestas doctor,vel aduocatus,quando impeditur,an possit per substitutum seruire?& quando?ibi.nu.18.

5 Potestas,qui nullam iuris solennitatem seruare tenetur:an poterit admittere in testes personas à iure prohibitas.in.l.filiusfamilias. nu.6. ff. de donationi.fo.63.

4 Potestas eligendi mortuo creditore transit in hæredem & sic in cessionarium,in.l.si sic legatum.§.si quis ita.nu.1.ff.de leg.j.fo.21.

1 Potestas,& decuriones possunt actorem seu curatorem dare ad administranda bona ciuitati obuenientia.in.l.cum alicui.nu.1.ff.de nego.gestis.fol.120.

3 Potestas si non potest cognoscere de delictis commissis tempore sui prædecessoris,si aliquis fuit vulneratus illo tempore, & mortuus suo tempore,an poterit cognoscere?vbi ꝙ sic in.l.iurisperitos.§.cum oriũdus.nu.3.ff.de excu.tuto.fo.87.

6 Potestas arbitrandi finitur, quando alter ex compromittentibus est bannitus:& bona sunt sunt publicata.in. l.si quis arbitratu.ff. de verb. oblig.nu.14.fo.20.

Et arbitratores qui quotidie assumuntur super litibus,videntur assumi super contractu perficiendo.ibi.

6 Potestas qui habet arbitrium condemnandi,si pro percussione vili;nec condemnat in ducentum,possum appellare:& iudex appellationis ad cõgruum modum reducit.in.l.si qua pœna.ff.de verb.& rerum signi. nume.8.folio.260.

4 Potestas si tenetur ex forma statuti quando condemnauit indebitè in tota summa etiam tenetur.in.l.si seruus.§.si ita scriptum.numer.3.ff.de leg.j.fo.26.

1 Potestas si tenetur de delicto familiæ nisi in officio deliquerit.in.l.debet.nu.1.ff.nau.cau.stab.fo.151.

3 Potestas quando possit impediri per rectores ciuitatis de eo,quod facit vel reseruari debeat tempore syndicatus.in.l.si tutor.nume.2.ff.de autho.tuto.fo.71.

1 Potestas facit alienationem necessariam.in.l.cum alicui.nu.6.ff.de nego.gest.fo.120.

1 Fideiussori quando videatur mandatum vt soluat. in.l.si quis mandato.nu.1.ff.de neg.gest.fo.120.

1 Potestas de delicto cõmisso per eius familiam,qñ poterit cognoscere? in.l.senatus.nu.5.ff.de offi.præsi.fo.42.

1 Potestas de lite vertente inter eius familiares, cognoscere poterit,ibidem.numero.6.

1 Potestas cum consensu populi,potest statuere:& an tale statutum debeat à superiori confirmari?remissiuè.in.l.hoc edictum.nu.1.ff. quod quisq; iur.fo.54.

1 Potestas,qui puniẽdum in pecunia pro homicidio decapitari fecit,nõ poterit allegare quòd ipse puniatur in pecunia.ibi.nu.10.

5 Potestas cui est datum liberum arbitrium:an possit ius alterius lædere? ꝙ non in.l.filiusfamilias.num.2.ff.de dona.fo.62.

Potestas etiam si potest ad sui facere voluntatem,non potest iniqua agere.ibidem.nume.3.

Et talis potestas potest recipere testes sine iuramento.ibidem.numero.5.

Et potestas, qui nullam iuris solennitatem tenetur obseruare: seruare non tenetur ea quæ sunt iuris naturalis.ibi.nu.4.

6 Potestas quòd non possit absoluere carceratum quem condemnauit, non constito de eius innocentia:sed debet dare petitionem communi, vt eum absoluat.in.l.in criminibus.§. vlti.ff.de quæstioni. numero.6. folio.195.

Potestas ciuitatis,efficitur ciuis illius ciuitatis.in.l.Ciues quidem. nu.5.C.de incolis & vbi quis domi.lib.10.fol.25.

7 Potestas,an possit esse iudex de iniuria facta eius familiæ?remissiuè.in l.generali.nu.4.C.ne quis in sua causa.fo.113.

Potestas, an sit ordinarius scholarium?remissiuè. in.§.si quis contra aliquem.nu.6.in authen.de sanctis.episcopis.fo.61.

2 Potestas electus, si fecit preparamenta, post modum ire non potuit, quid iuris.remissiuè.in.l.si pecuniam.numer.21.ff. de condict.cau.da. folio.42.

7 Potestas ciuitatũ quòd non possit remittere debitum ciuitatis,sine cõsensu concilij.in.l.præses.nu.3.C.de transact.fo.62.

7 Potestas,vel capitaneus ciuitatis,quam potestatem habeant.in.l.aduersus.nu.4.C.de vsur.fo.169.

Potestas ciuitatis potest expendere de ære communis in capiendo officiales communis fugitiuos:quæ expensæ per captiuos reficiuntur.in l. circensium.nu.1.C.de decurioni.& eorum filijs.lib.10.fo.20.

Potestas non potest iubere,quòd pecunia communis soluatur alteri, quàm camerario communis. in.l.Illud. nu.4. C. de canone largitiona. titu.lib.10.fo.17.

Potestas potest pecuniam modicam conuertere ad suum placitum in necessitates publicas.ibidem.

6 Potestas an possit cognoscere de delicto commisso in eius famulum vel officialem.in.l.si quis.§.j.ff.de pœnis.nu.1.fo.203.

6 Potestas si procurat cum suo iudice,vt ferat sententiam iniustam, tenetur leg.Corne.de sica. Et idem,si priores facerent,vt potestas ferret. in.l.lege Cornel.ff.ad leg.Cornel.de sica.nu.1.fo.178.

6 Potestas iurans seruare statuta,non intelligitur iurasse de futuris,si nullum sibi præiudicat.in.l.si stipulatus.§.cum stipulamur.ff.de verborũ oblig.numero.3.folio.31.

Nec tenetur seruare illicita,impossibilia,vel obuiantia ecclesiasticæ libertati.ibidem.

Potestas non potest exactoribus tributorum committere exactionẽ. in.l.missi.nu.2.C.de exacto.tributo.lib.10.fo.15.

1 Potestas qui detinet volentem idoneè satisdare,tenetur iniuriarũ actione.in.l.si vero.§.qui pro rei veritate.nu.3.ff.qui satisd.cog.fo.63.

2 Patestas licet habeat arbitrium in puniendo maleficium, non potest terminum prorogare.in.l.si in lege.numero.1.ff.de locat. & conducto. folio.130.

7 Potestas loci,quòd sit iudex scholarium:& quòd habeant tres iudices. in authen.habita.nu.5.C.ne fil.pro.pa.fo.140.

Potestas potest vendicare suum ciuem,vel comitatensem.in.§.patrocinia.nu.1.in.authen.de manda.princi.fo.18.

Potestas qui vigore statuti habet arbitrium inquirendi contra fures, & latrones,quòd poterit inquirere, si virgo fuit clam deflorata. in aut. de lenonibus. nu.4.fo.16.

8 Potestas abbatis in monachum æquiparatur patriæ potestati. in.l.cũ proponas.nume.6.C.de testa.& quæ personę.hæred.institu.non poss. folio.18.

Potestas quod teneatur pro furto baratoria,& concussionibus per eius officiales factis.in.l.ne per diuersas.nu.1.C.de executo, & exacto.libro 12.folio.68.

Potestas non potest punire totam contratam pro vno delinquente. in §.quoniam.nu.1.in aut.vt nulli iudi.li.ha.fo.58.

2 Potestas iudicis quo ad condemnationem in alternatiua locorũ, & qñ actio sit arbitraria,& quãdo respectu actoris.in.l.nõ vtiq;.nu.10.&.11. ff.de eo quod cer.lo.fo.72.

6 Potestate electo suo periculo,si per sex menses gerere nõ potuit offm̃ nõ reintegrat ei tempus.in.l.si ita stipulatus.ff.de ver.obl.nu.2.fo.12.

1 Potestate defuncto ante finem officij,totum salarium debetur hæredibus ipsius.in.l.diem functo.nu.1.ff.de.offi.assesso.fo.46.

4 Potestatem tenuisse continuè familiam,probatur per testes dicentes, quòd viderunt ipsos in prandio,& cœna.in.l.si quis ita.nu.3.ff.de cõd. & demonst.fo.118.

4 Potestates si fuerint duo electi, vnus primò, alius secundò: si primus acceptauit & non venit, an secundò admittatur?in.l.cum sub hac conditione.nu.2.ff.de cond.& demõst.fo.126.

3 Potestates vnius terræ tres si fuerunt electi vnus post alium,si secundus decedat deliberante primo,tertius admittitur.in.l.quãdiu.nu.9.ff. de acqui.hære.fo.178.

Potestates terrarum tenentur fieri facere pacem, & concordiam inter subditos,in aut.de manda.princi.nu.3.fo.17.

Potestates & rectores ciuitatum,dicuntur causarum patres.in aut.de armis.nu.3.fo.39.

Potestas ciuitatis potest iurare de calũnia in causa vniuersitatis pro ciuitate.ibi.nu.4.

Potestates terrarum tenentur expellere hæreticos,vbi sunt.in aut.ius. iuran quod præs.nu.2.fo.15.

Potestas terrarum debent malos assessores expellere.ibi.nu.5.

1 Potestates,& rectores ciuitatum quæ statuta facere possunt, & circa quæ.in.l.omnes populi.nu.8.ff.de iusti.& iure.fo.9.

5 Potestati alicuius obnoxius,an possideat.in.l.possessio.§.qui in aliena. nu.2.ff.de acquir.pos.fo.97.

Index ſingularium materiarum

1 Poteſtati qui nõ fuit ingreſſus officium nec per ſe, nec per alium, licet fecerit præparamenta & mortuus ſit: non debetur ſalarium. in. l. diem functo. nu. 2. ff. de officio aſſeſſo. fo. 46.

4 Poteſtatiua facilis poſt contractum impletur etiam à ſcienta. in. l. conditionum. nu. 4. ff. de condi. & demonſtr. fo. 117.

Practica probandi communem vſum loquẽdi. in. l. ſi vt proponitis. numero. 87. C. de dignitatibus. libro. xij. folio. 55.

Practica probandi aliquem nobilem. ibi. nu. 98.

7 Practica legis ea quæ. C. vbi cauſa ſtatus agi. debe. ibidem. numero. 2. foſio. 119.

6 Practica probandi ſcientiam teſtamenti. in. l. qui romæ pecuniã. §. duo fratres. ff. de verb. oblig. nu. 14. fo. 47.

1 Practica citandi amicos ad defenſionẽ alicuius. in. l. ergo. nu. 1. ff. quib. ex cau. maio. fo. 143.

7 Practica, quomodo pronuntiabitur contra trahentem in vetito examine, in ſententia diffinitiua. in. l. in criminalibus. nu. 8. C. de iuriſdi. om. iudi. folio. 117.

3 Practica repetendi ſolutum ex præcepto iudicis, quãdo per ſtatutum tollitur etiam officium iudicis. in. l. prætor ait. §. j. ff. quod vi, aut clam. nume. 9. folio. 162.

4 Practica opponendi exceptionem ſimulationis. in. l. turpia. num. 11. ff. de leg. j. folio. 17.

7 Practica ſingularis in actiõe pignoratitia. in. l. nec creditoris. nu. 5. C. de pigno. actione. fo. 169.

3 Practica ad probandum ꝙ quis non adhibuit medicum, & ſic ad imputandum ꝙ quis non fecit per alium. in. l. ſi ab hoſtibus. §. ſi vir vxorẽ. nu. 4. ff. ſol. mat. fo. 11.

3 Practica petendi reſtitutionem in integrum aduerſus venditionem. in l. ſi ſine hærede. §. interpoſito. numero. 5. ff. de admini. & pericu. tuto. folio. 63.

4 Practica opponendi exceptionem ſimulationis. in. l. nemo poteſt. nu. 11. ff. de leg. j. fo. 17.

1 Practica articulandi quando maleficium ſit in platæa, vel ſtrata publica: quia debes te referre ad tempus maleficij. in. l. prætor ait. nume. 4. ff. ad leg. aquil. fo. 193.

3 Practica probandi filiationem. in. l. iulianus. §. idem per cõtrarium, nu. 4. ff. de lib. agno. fo. 40.

4 Practica agnoſcendi bonorum poſſeſsionem contratabu. in. l. illud. nu. 3. ff. de bono. poſſ. contra. fo. 166.

1 Practica priuandorum in ſententia. in. l. conſenſiſſe. num. 4. ff. nau. cau. ſtab. folio. 152.

7 Practica, qñ iudex ſupplet defectum curatoris, in contractu minoris. in l. ſi curatorem. nu. 8. C. de in integ. reſti. fo. 93.

3 Practica huius edicti quãdo quis compellit teſtatorem, vt alium inſtituat. in. l. virum. nu. 8. ff. ſi quis ali. teſta. prohi. fo. 197.

3 Practica probandi ꝙ quis prohibuerit aliquem teſtari vel teſtamentũ mutare. ibi. nu. 13.

4 Practica probandi ꝙ teſtator aliter relicturus non fuiſſet. in. l. demonſtratio. §. quodautem. nu. 14. ff. de condi. & demonſt. fo. 120.

1 Practica pronunciandi contra corrum pentem iudicem. in. l. in eum. §. ſed & conſtitutio. nu. 5. ff. de calum. fo. 122.

6 Practica probandi filiationem. in. l. in criminibus. §. j. ff. de requi. re. numero. 3. fo. 193.

4 Practica huius. l. in. l. ſi pluribus. nu. 1. ff. de leg. j. fo. 11.

6 Practica agendi contra defenſorem ſuſcipientem iudicium pro alio animo nouaudi & forma ſententiæ. in. l. ſolutionem. ff. de ſolut. & libera. nu. 14. fo. 89.

Executio an fiat contra talem debitorem? remittit. ibidem. & numero. 15.

6 Practica opponendi exceptiones impedientes lit. ingreſſum. in. l. cum quærebatur. ff. iudic. ſol. nu. 4. fo. 111.

6 Practica quod quando aliquid datur inſolutum, apponatur pactum ꝙ ſi contingat rem euinci, quòd à prima obligatione non diſcedatur, eſt vtilis & notabilis. in. l. ſequi aliam. ff. de ſolutio. & libera. numero. 1. folio. 92.

6 Practica probandi ꝙ aliquis aliquam per vim cognouit, eſt vt in libello & articulis dicat: Titius cognouit Bertam paſſam ab eo vim committendo adulterium. in. l. ſi vxor. §. ſi quis vxorem. ff. ad leg. iul. de adul. & ſtup. nu. 5. fo. 171.

Verbum violenter, & nomina verbalia poſſunt intelligi actiuè & paſſiuè. ibidem.

Idem in verbo, per violentiam. ibi.

4 Practica huius leg. in. l. ſi poſt mortem. §. hi qui. nu. 4. ff. de bono. poſſeſ. contratabu. fo. 167.

6 Practica articulandi & aſsignandi dicti per teſtes, cum probatur ꝙ ad aliquem locum tanto tempore perueniri ſolet. in. l. continuus. §. cum ita ſtipulatus. ff. de verb. obli. nu. 2. fo. 55.

4 Practica interponendi primum decretum in nomine debitoris. in. l. is cui legatorum. §. ſi titio purè, nu. 2. ff. vt in poſſeſsi. lega. fo. 161.

3 Practica in probanda actione filij, quòd allegetur, quòd præceſſerit iuſſus patris & ſequuta eſt aditio. in. l. qui in aliena. §. ſed & ſi non adi. nu. 2. ff. de acq. hære. fo. 167.

4 Practica in materia huius. §. eſt quod non ferant duæ ſententiæ, ſed vna. in. l. ſi quando quis. §. hæres. nu. 4. ff. de lega. primo. fo. 26.

6 Practica probandi negatiuam, ſcilicet Titium non fuiſſe in tali loco. in l. inter ſtipulantem. ff. de ver. oblig. nu. 4. fo. 32.

6 Practica formandi accuſationem vel inquiſitionem, vt aliquis teneatur de auxilio & de vulnere. in. l. qui ſeruo. §. ſi duo. ff. de furtis. numero. 2. folio. 124.

6 Practica proponendi exceptionem contra ſecundò accuſantem, quòd accuſatus ſit de crimine accuſantis. in. l. ſenatus. ff. de accuſa. & inſcript. nu. 8. fo. 161.

6 Practica ſententiandi in cauſa appellationis, quando dictum ſit, dico ſententiam nullam, & ſi qua eſt, appello. in. l. expreſsim. ff. de appel. & releg. nu. 8. fo. 218.

1 Practica articulandi vtilitatem geſti. in. l. ſed an vltro. §. is autem. nu. 2. de neg. geſt. fo. 110.

Practica faciendi propoſitum in conſilio. in. l. ſi quod. nu. 1. C. de legatis. lib. 10. fo. 30.

5 Practica edicti, de glande leg. quæ ſit? in. l. ait prætor. ff. de glande leg. nu. 3. fo. 166.

6 Practica probandi læſionem, quando petitur laudum reduci ad arbitrium boni viri. in. l. ſi quis cum aliter. ff. de verb. obliga. numero. 6. folio. 16.

Arbitramentum, quòd ſit quædam tranſactio. ibi.

5 Practica quando primumdecretum eſt interpoſitum ad petitionem vnius, quòd proſit omnibus. in. l. cum vnus. ff. de bo. au. iud. poſ. numero. 2. fo. 139.

3 Practica quando tractatur de auferendis bonis hæredis propter inultam mortem defuncti. in. l. in cognitione. numero. 3. ff. ad ſena. Sylla. folio. 195.

6 Practica vt accuſatus pro delicto pro quo in defectum pecuniariæ imponitur corporalis non carceratur, eſt ꝙ ſoluat pecuniam fiſco, ſub conditione ſi condemnabitur. in. l. de cuſtodia. ff. de cuſt. & exhibi. reo. nu. 4. fo. 163.

6 Practica appellandi, quando quis appellat ratione qualiſqualis præiudicij. in. l. à ſententia. ff. de appella. & rel. nu. 5. &. 6. fo. 215.

6 Practica articulandi aliquid eſſe effectum. in. l. cum ſeruus. ff. de verb. obli. nu. 3. fol. 38.

Practica qualiter iudex committens ſcribat examinationem teſtium iudici examinanti. in. §. & quando. numero. 14. in authen. de teſtibus. folio. 43

5 Practica, quòd ponatur in actis viſis citatione & contumacia: talis pronuntiauit talem mittendum in poſſeſsionem. l. Hæc verba. §. Non defendi. ff. quib. ex cau. poſ. ea. nu. 1. fo. 136.

4 Practica materiæ edicti de carboniano edicto qualiter fiat. & pro libello. in. l. carbonianum. §. duæ autem cauſæ. n. 1. & 3. ff. de carbonia. edict. folio. 178.

6 Practica impugnandi & iuſtificandi apppellationem ab interlocutoria? vbi quòd ex primis actis impugnari & iuſtificari debeat, & qualiter hoc intelligatur? in. l. eius qui. ff. de appel. reci. nu. 9. fo. 225.

6 Practica relationis in fiſcum quæ ſit? in. l. variæ. ff. de iure fiſci. numero 7. fo. 228.

5 Practica capiendi nomen debitoris in pignore pro executione. in. l. à diuo pio. §. pe. ff. de re. iud. nu. 3. fo. 124.

6 Practica formandi condemnationem, quando pœna venit pro dimidia parte, in. l. ſenatus. §. ſenatus. ff. de iure fiſ. nu. 3. fo. 239.

Fiſcus in diuidendis cum ipſo facit diuiſionem, & dat alteri electionẽ. numero. 4.

6 Practica probandi aliquem ſubtraxiſſe inſtrumẽta fiſci. in. l. ex quibuſdam. §. j. ff. de iure fiſci. nu. 4. fo. 253.

Practica probandi corruptionem ſuppellectilium, pro his qui rationẽ reddere tenentur. in. l. quod ad præſens. nu. 3. C. de murilegulis. libr. xj. folio. 36.

Practica cõficiendi rationes ab officialibus publicis. in. l. comperimus. nu. 2. C. de nauicularijs. lib. xj. fo. 33.

Practica probãdi tabellionatum, & eius quaſi poſſeſsionem. in. l. generali. nu. 2. C. de tabularijs ſcribis. lib. x. fo. 31.

5 Practica libellandi & probandi quando ſententia eſt lata per falſas probationes. in. l. diuus adria. ff. de re iudi. nu. 4. fo. 125.

4 Practica huius primæ partis. in. l. cum filius. numero. 2. ff. de legatis. ij. folio. 43.

Practica citandi abſentem, cùm proceditur contra eum. in. l. ſi apparitor. nu. 2. C. de cohorta. & princ. corni. ac primi. lib. x. fo. 67.

4 Practica petendi relictum pauperibus, vel pro conſtruenda vel ornãda eccleſia. in. l. ciuitatibus. nu. 6. ff. de leg. j. fo. 28.

Practica probãdi recognitionem hominis & animalis. in. l. ſignata. nu. 1. C. de fabricenſibus. lib. xj. fo. 37.

5 Practica qñ arbor tua pendet in ædes meas, quę ſit, ac qualiter agendũ? in. l. ait

in.l.ait prætor.§.j.ff.de arbo.cæden.nu.1.fo.166.

7 Practica probandi, quando petitur arbitramentum reduci ad arbitriũ boni viri.in.l.rem maioris.nu.8.C.de rescin.vendi.fo.174.

8 Practica ad hoc vt non vindicans necem defuncti, priuetur hereditate. in.l.j.nu.3.C.de his quib.vt indig.hære.aufer.fo.38.

8 Practica proponendi exceptionem contra testem, iudicem velij senten- tiam.in.l.testes.numero. 4. C.de testa.& quemadmo. testamen. ordi. folio.16.

7 Practica opponendi exceptionem in casu.l. si ex fratris. ibi.nume. 9. C.de transact.fo.72.

7 Practica articulandi in hoc iudicio, & quomodo debeant deponere te- stes:in.l.rem maioris.numero.17.20.&.23.C.de rescinden .vendit .fo- lio.174.

1 Practica huius legis est vt detur libellus, lis contestetur, & probatiões fiãt.in.l.extat.nu.8.ff.quod metus caus.fo.125.

6 Practica procedendi ante annotationem bonorum.in. l.diui seuerus. ff.de requi.re.nu.3.fo.192.

5 Practicam huius.l.nota, & quantum tempus statuere debet iudex.in.l. quandiu.nu.6.ff.de acqui.hære.fo.178.

6 Practicam.l.leuia.ff.de accus.& inscrip.ponit, & ꝙ in leuibus non de- bet fieri processus.in dicta.l.leuia.ff.de accusa.& inscrip.numero.12.fo lio.158.

8 Practicandi modus cõtra actorem contumacem.in auth.qui semel. nu. 13.C.quomodo & quando iud.fo.66.

Pragmatica dicitur confirmatio facta à principe, cũ con- silio procerum.in.§.finimus. nu.1.in auth. de non alie.aut permu.fo.12.

Præbenda & ius præbendæ, potest à superiore concedi .in l.quisquis.nume.13.C.de petitio. bono.subla. li- bro.x.folio.11.

Præbenda si cuipiam est concessa, non potest eam alteri concedere: sed debet in manu superioris renuntiare.rem autẽ præbendæ, sic.in.l. quis quis.nume.13.C.de petitio.bono.subla.lib.x.fo.11.

Præbenda quæ est consueta concedi, potest impetrari.in.l .omne. nu. 5.C.de petitio.bono.subla.lib.x.fo.12.

3 Præbendam vacantem in curia Romana Papa concedit : sed si postea ille cui conceditur moriatur naturaliter, ordinarius eã confert.in.l.si qs subconditione.nu.4.ff.de rest.tute.fo.49.

5 Præcario qui habuit fundum, quando posit vti hoc interdi cto, & q̃n dominus? in.l.prætor ait. §,penul .ff.de itine.actuq; pri.nu.1.fo.160.

Precario qui rogauit fundum, an posit precariò rogare seruitutem? ibi dem.nume.2.

5 Precariò posidere ab alio, qualiter quis dicatur. l.ait prætor.§. quod ait prætor.ff.vti posidetis.nu.16.fo.156.

2 Precarium q̃n remaneat creditori extincto iure pignoris .in.l. si rem alienam.nu.2.ff.de pigno.actio.fo.89.

Precarium & feudum, de eorum natura, non transeunt ad hæredem ex traneum.in.§.emphyteosin . numero.4.in authen.de non alie. aut per muta.folio.12.

2 Precario quę culpa incidat.in.l.quod nerua.nu.36.ff.depositi.vel con tra.folio.107.

5 Præcepto defuncti non parens non debet habere commodũ ab eo.in.l.nesennius.numero.1.ff.de excusa. tuto. folio.87.

1 Præceptum iudicis continens imposibilitatem ratione temporis est nullum ipso iure.in.l.ex quacunq;.ij.§.item si.nu.5.ff.si quis in ius vo- ca.non.folio.61.

4 Præceptum iudicis nudum, non valet in his in quibus requiritur causę cognitio.in.l.filius fa.§.diui.nu.23.ff.de lega.j.fo.28.

8 Præceptum de non alienando, quãdo dicatur nudum.in.l.quoties. nu. 1.C.de fideicom.fo.44.

8 Præceptum velut in confessum, factum filiofa.sine patris consensu, an valeat? in.l.cum non solum.§.necesitate.numero.7.C.de boñ .quæ lib. folio.58.

7 Precium rei venditæ per metum, cui debeat restitui, quando agitur ad rem? in.l.si vi vel metu.nume.6.C.de his qui vi metusue.fo.90.

8 Præceptum interdictum, vel improbatum legibus, quod dicatur.in.l. superuacuam.num.4.C.de indict.vidui.fo.43.

8 Præceptum iudicis cum clausula, si senseris te grauatum cõpareas &c. est nullum: & ꝙ habeat vim cuiusdam citationis.in.l.j.nu.3.C.de exe- cu.rei iudi.fo.79.

2 Præceptum seu decretum iudicis obseruatur ad literam. in. l.sicut. §. sed & si permiserit.numero.2.ff.quibus modis pigno.vel hypo. solua. folio.145.

7 Præceptum, si vigore confesionis erroneæ sit factum à iudice, tale pręceptum & confesio reuocari potest.in.l.error facti.nu.10.C.de iuris & facti igno.fo.36.

Item reuocatur quando eius vigore esset factum præceptum guarenti- giatum à notario.ibi.nu.11.

4 Præceptum ex substitutione pupillari an veniat in fideicommissum? in.l.marcellus.§.quidam.numero.5.ff.ad senatusconsultum trebel. fo- lio.144.

4 Præceptum iudicis quod impediat translationẽ dominij . in.l. filiusfa. §.diui.nu.16.ff.de leg.j.fo.28.

1 Præceptum potest fieri absenti cũ clausula & si senseris te grauatum. in.l.nec quicq;.§.vbi decretum.ij.numero.11.ff.de offic. procon.& le- ga.folio.39.

5 Præceptum, quod fit confitenti de soluendo, nõ est sententia.in.l. con fessus.ff.de cõfesis.nu.3.fo.131,

Præceptum factum contra publicam vtilitatem , nõ valet : nisi secun- da iusio emanauerit.in.§.& hoc verò numero.2.in authentica, vt nulli iudi.li.fo.58.

Præceptum iudicis debet exequi: licet antequam exequatur, iudex re moueatur de officio.ibi.nu.3.&.5.

Præceptum faciens ad causam, dicitur sententia interlocutoria.in.§.ad excludendas.nu.10.in authen.de litigi.& deci.fo.50.

Preces quando inducant simoniã? remisiuè.in.§.& hanc.nu . 6.in authen.quomodo opor.epis.fo.11

1 Præcise ad factũ in iudicijs quis tenetur. in.l.sed & hæ.§. præ- tor.nu.4.ff.de procura.fo.107.

4 Præcipiens fructus ex fundo meo, an teneatur ad æstima- tionem vel ad fructus: vide in.fin.in.l.eum qui nu.1 .ff.de his quib.vt indig.fol.113

Præconia quæ fiunt per ciuitates, dicuntur publica, adeò ꝙ nulli liceat ignorare.in.§.sed neq;.nu.3.in authen. quomodo opor.epis.fol.11.

Prædia fertilia dicuntur nerui sterilium prędiorum.in.l. si quis nu.1.C.de omni agro deserto.lib.xj.fo.48.

Prædia sterilia, quòd debeant iungi pro parte fertilibus propinquis. in.l.cum diuus.nu.1.C.de omni agro deserto.lib.xj.fo.48.

4 Prædia si pluribus relinquantur, & postea vxori vsusfructus omniũ bonorum: omnes in vsufructu concurrunt.in.l. Sempronio. numer.2. ff. de vsufruc.lega.fo.73.

6 Prædium si relinquitur vt inde emantur equi, dicitur castrense pecu- lium.in.l.si fortè.ff.de cast.pecul.nu.2.fo.237.

Prędium principis patrimoniale sterile, cui asignari habet biennij va cationem à tributis: si fiscale, habet triennium.in.l.quicunque.num.2. C.de omni agro deser.lib.xj.fo.49.

4 Prædium ꝙ debet dari primò ingredienti castrum, & duo pariter in- grediuntur, an quilibet debeat habere pręmium insolidum.remisiuè. in.l.qui filiabus.§.si quis ita.nu.2.ff.de leg.j.fo.9.

2 Prædium rusticum & vrbanum in tacita reconductione, in quo, & cur differant.& per quantum tempus videatur facta.in.l.itẽ queritur.§. qui impleto.nu.10.ff.de locato & conducto.fo.127.

1 Prædium medium quãdo impediat constitutionem seruitutis. in.l.in trahendis.nu.1.ff.cõmunia præd.fo.188.

Prædium dominicum vel templorum, etiã cum beneficio principis, nõ alienatur cum pacto, ne canon soluatur.in.l.iubemus.nu.4.C.de fun dis patri.& salzuen.lib.xj.fo.51.

Prædium minoris, etiam sterile, nõ alienatur sine causa. in.l.si quis.nu me.3.C.de agri.& censi.lib.xj.fo.43.

3 Prædium pupilli situm in vna ciuitate, si vendatur, & ipse habeat alibi domicilium vtriusq; iudicis, decretum interuenire debet.in.l.iurisperi- tos.§.cum oriundus.nu.1.ff.de excu.tuto.fo.77.

3 Prædium non dicitur dotale nisi possesione tradita.in.l. de diuisione. nu.1.ff.solu.matr.fo.7.

7 Prædium quando dicatur fieri, & quando badaluchum.in.l.res in iu- dicium.nu.14.C.de litis contesta.fol.115.

7 Prædium esse dotale, est vitium reale.in.l.si prædium.numero.3 .C.de iure dotium.fo.184.

Prædo non est, qui precium numerauit.in.l.& iam . §. si quis sciens.nu.1.ff.de peti.hære.fo.167.

1 Prædo in vniuersalibus, tenetur de fructibus quos percipere potuit vt rei vendicatione quos petitor potuit percipere. in.l.sed & si lege . §. quod autem ait.nu.1.ff.de peti.hære.fo.168.

2 Prædo locans res alienas, ad quid obligatur domino.in.l.si vrbana .nu. 2.ff.de condi.indebi.fo.61.

Et soluens prædoni quando fit liberatus.ibi.nu.3.

2 Prædo agit pignoratitia ad rem & fructus.in.l .si pignore. §. vrbana. nu.1.ff.de pigno.actio.fo.87.

Prædo, qui lucratur fructus, an teneatur illos restituere.ibidem.nu- mero.3.

2 Prædo conuentus, ꝙ non posit referre quæstionem dominij.in.l. cõ- modare.nu.1.ff.commodati.fo.82.

2 Præfatio denotat mentem & rationem legis condentis. in.l. verba senatus. numero.1.ff.ad senatuscon.macedo- nia.folio.95.

1 Præfatio leg.vel statuti, restringit leg.vel statutum.in.l.cum hi.§.eam transactionem.ff.de transact.fo.95.

5 Præfationes probant causam finalem dispositionis. in. l. Pacumeuius. nu. 3. ff. de hære. insti. fo. 134.
1 Præfationes contractus dicuntur, quæ fiunt à partibus ante contractū. in. l. item quia. §. idem Iul. nu. 1. ff. de pactis. fo. 80.
6 Præfationes contractus probant quæ dicta sunt in contractu: ex eis à qualitate personarum agitur. in. l. eum qui certarum. ff. de verb. oblig. nume. 1. fo. 57.
7 Præfationes quæ sunt resecandæ: cuius vtilitatis sint. in. l. hæc quæ necessariò. nu. 16. C. de nouo Codi. fa. fo. 3.
6 Præfationibus statutorum quando sit credendum? in. l. ambitiosa. ff. de decre. ab ordi. fac. nu. 27. fo. 248.
2 Præfectus vigilū, ꝙ habeat iurisdictionem in viles personas. in. l. cū seruus. nu. 2. ff. de condi. causa data. fo. 45.
6 Præfectus Romanus non liberatur à debitis contractis dolo per incoronationem breui fiendam de imperatore, nec illi qui festinant ad delinquendum propter pacem fiendam de proximo, debent gaudere beneficio pacis. in. l. si dolo malo. ff. si quis testamen. lib. esse ius. fue. numero. 1. folio. 131.
Præferens indignum digno, peccat. in. l. si vt proponitis. num. 28. C. de dignitatibus. lib. xij. fo. 54.
3 Præiudicialis actio in rem in quo differat à rei vendicatione? in. l. siue contra. §. quia Plautianum. nu. 3. ff. de lib. agnosc. fo. 41.
Præiudicialis actio quare dicatur præiudicialis? ibi. nu. 5.
Præiudicem ne hoc casu venientibus ob intestato & quomodo ipsis succurratur. in. l. virum. nu. 1. ff. si quis ali. test. prohi. fo. 196.
4 Præiudicium fiendum creditoribus, de quo hoc, cōsistit in hoc, quod restitutio non differtur: & sententia omnibus nocebit. in. §. ad hęc. nu. 8. in auē. vt sponsali. lar. fo. 54.
Prælati factum, in damnum ecclesiæ redundare non debet. in §. quæcunq; verò. numer. 14. in authen. vt sponsali. lar. folio. 55.
1 Prælati ecclesiæ sunt quodammodo vsufructuarij rerum ecclesię. in. l. procurator. j. nu. 6. ff. de procur. fol. 103.
1 Prælati ecclesiæ super re ecclesiæ possunt transigere illam retinendo. in. l. nulli. nu. 2. ff. de trāsac. fo. 96.
7 Prælati factum qn̄ noceat ecclesiæ. in. l. iubemus nullam. nume. 3. C. de sac. san. eccles. fo. 17.
4 Prælatio inter coniunctos re & verbis an detur. in. l. re coniuncti. num. 30. ff. de leg. iij. fo. 64.
7 Prælatus cum toto capitulo, non potest bona ecclesiæ alienare: potest tn̄ illa diuidere. & nulli potest concedere ob beneficium collatum. in. l. iubemus. nu. 1. 3. 4. & 6. C. de sac. san. eccles. fo. 23.
7 Prælatus alienat res ecclesiæ in coniunctos ad tempus, nō tn̄ ad ppetuū in. l. quibuscunq;. nu. 4. C. de sac. san. ec. fo. 25.
Prælatus alienat res ecclesiæ in perpetuum in cōsanguineos pauperes. ibid. nume. 5.
7 Prælatus alienans iniustè remouetur ab administratiōe. in. l. iubemus. §. sane si hæc. nu. 2. C. de sac. san. ec. fo. 23.
7 Prælatus ꝙ possit diuidere fructus nō proprietatem. in. l. iubemus. nu. 8. C. de sac. san. eccles. fo. 23.
Prælatus quæ bona possit alienare pro remunerādo illum, qui fecit seruitia ecclesiæ. & quomodo? ibi. nu. 9.
Prælatus malus timet bonum subditum. in. l. prisco.. nu. 1. C. de palati. sacra. largi. lib. xij. fo. 60.
1 Prælatus remotus à prælatura ab eius delictum tamen poterit vlterius in bonis puniri. in. l. omnia. §. item solent. numero. 1. ff. de offic. præfect. vrb. folio. 33.
8 Prælatus qui expendit in administratione de suo, si remouetur ab administratione ꝙ repetit expensum. in. l. à tutela. nu. 1. ff. de contra. iud. tute. folio. 93.
8 Prælatus, vel rector ecclesiæ non possunt rem ecclesiæ suo nomine petere: sed nomine ecclesiæ prælaturam, vel rectoriam fic. in. l. j. §. vsufructuarius autem. nu. 18. ff. de no. ope. nun. fo. 9.
Et episcopus, vel alius superior possunt rem ecclesiæ petere. ibidem.
5 Prælatus electus si erat. xxiiij. an. & ante confirmationem causa pendēte est effectus. xxv. an possit confirmari? in. l. excusantur. num. 10. ff. de excu. tuto. fo. 80.
5 Prælatus illicitè alienans, quantum ad rem alienatā, non dicit̃ prælatus; & videtur ecclesia vacare. in. l. qui fundum. §. si tutor. num. 1. ff. pro emptore. folio. 113.
5 Prælatus, ꝙ potest remunerari pro seruitijs habitis. in. l. iusta causa. nu. 1. ff. de manumis. vindicta. fo. 76.
Prælatus solus sine superioris authoritate, an possit infeudare res ecclesiæ? quòd sic. in auē. de alie. & emphy. nu. 6. fo. 55.
5 Prælatus nouus, an possideat sine noua apprehensione. in. l. cum hæredes. nu. 1. ff. de acquir. pos. fo. 94.
Prælatus pro sua ecclesia, alio agente nomine ecclesiæ, quòd testificari possit. in. §. cogitandum. nu. 7. in auē. de mona. fo. 10.
1 Prælatus ecclesiæ constituit procuratorem ante lit. contest. in. l. procurator. nu. 5. ff. de procu. fo. 103.
3 Prælatura, & commissaria non transit ad hæredes. in. l. tutela. num. 1. ff. de tute. fo. 48.
4 Prælegata quòd non veniant in substitione vulgari. in. l. miles. §. pro parte. numero. 1. ff. de legatis secundo. folio. 43.
3 Prælegata an veniant in substitutione vulgare? rrmissiuē. in. l. hæredes. nu. 44. ff. de vulg. & pupil. sub. fo. 138.
4 Prælegata particularia non veniunt in restitutione fideicommissi. in. l. liberto suo. §. filium ex dodrante. numero. 4. ff. de annuis legatis. folio. 70.
4 Prælegata quod veniant in substitutione pupillari: item in exemplari. in. l. marcellus. §. quidam. numero. 3. ff. ad senatusconsultum trebellianum. folio. 144.
4 Prælegata an veniant quando quando testator dixit si decesserint sine liberis, bona deueniant in talem. ibi. nu. 12.
4 Prælegata non veniunt in substitutione vulgari. in. l. sextiliam. nu. 1. ff. de leg. iij. fo. 55.
4 Prælegata assumunt naturam hæreditatis quando diuiditur per testatorem hæreditas vel maior pars eius inter filios. in. l. quid ergo. nu. 1. ff. de leg. j. fo. 24.
4 Prælegata ꝙ veniunt in fideicommisso, quando testator omnia bona vel maiorem partem diuidit inter filios. ibi. nu. 2.
4 Prælegatum factum vxori, ꝙ in dubio non videtur factum animo cōpensandi. in. l. cum quis. nu. 4. ff. de dote. præle. fo. 76.
4 Prælegatum factum vni hęredum ex causa, si adimatur, videt̃ ademptū aliud prælegatum alteri hæredi factum ex eadem causa. in. l. alteri. nu. 1. ff. de adimen. leg. fo. 103.
4 Prælegatum quis non debet habere totum, licet non sit hæres. in. l. miles. §. pro parte. nu. 2. ff. de leg. ij. fo. 43.
3 Præmium quod statuitur denunciati malefactores si nō ex primitur de quibus bonis soluatur qūo solui debeat. in. l. lege corne. nu. 2. ff. ad sena. Sylla. fo. 196.
3 Præmium quod debetur capientibus bannitos non datur officiali nec familiæ capienti exbannitum. in. l. si quis in graui. §. vtrum. nu. 2. ff. ad senatus. Sylla. fo. 194.
Præmium propter pœnam, quando quis consequi debeat? in. §. hæc quidem. nu. 4. in auē. de hære. & fal. fol. 13.
Hodie quod sit differentia inter emancipatum, & suum præteritos in modo rumpendi testamentum. ibi.
3 Præmium & pœnam quis ex eodem facto consequitur. in. l. decreto. nu. 3. ff. de suspec. tuto. folio. 74.
1 Præmium an consequi debeat quis, ex quo pœnam meretur? remis. in l. siue hæreditaria. nu. 6. ff. de neg. gest. fo. 120.
Præmium quod datur occidenti bannitum, non datur bannitum occidenti ad sui defensionem. in. l. nulla. numero. 2. C. de delatori. libro. x. folio. 12.
3 Prænomen alicuius non est ponendum in instrumento si nomen est tale in quo non cadat dubitatio. & quæ sit differentia inter nomen prænomen & agnomen. in. l. quid sit. nu. 1. ff. de lib. & posthu. hære. insti. fol. 103.
4 Præoccupare quando quis dicatur per solam litis contestationem: vel requiratur sententia. in. l. si pluribus. nu. 1. ff. de leg. j. fo. 11.
6 Præparans exercitum sine iussu superioris ꝙ non incidit in leg. iul. maiest. in. l. lex. xij. tabu. ff. ad leg. maiest. nu. 2. fo. 167.
Ciuitates italiæ possunt præparare exercitum contra suos subditos. ibidem.
2 Præparatoria ꝙ non faciunt desinere rem esse integram. in. l. si pecuniā nu. 2. ff. de condi. cau. da. fo. 41.
Præpositio cum. de natura eius est vt actum verbi significet. in. l. si mancipia. numer. 3. ff. de fundo instructo. folio. 83.
4 Præpositio inducit conditionem, quando per eam dispositio suspenditur in aliquem futurum euentum. in. l. legatis quæ relinquuntur. nu. 24. ff. de condi. & demon. fo. 116.
4 Præpositiones quandoq; inducunt demonstrationem. in. l. demon. nu. 2. ff. de condi. & demon. fo. 118.
4 Præpositiones quando inducunt conditionem. in. l. legatis quæ relinquuntur. nu. 23. ff. de condi. & demon. fo. 116.
6 Præpositiones faciunt conditionem expressam. in. l. centesimis. nu. 6. ff. de verb. ob. fo. 21.
2 Præpositus negotiationi vniuersali, ꝙ possit aliū substituere, sine speciali mādato. in. l. j. nu. 1. ff. de exercito. actio. fo. 91.
2 Præpositus negotiationi nauali potest alium substituere contra domini voluntatem. in. l. j. nu. 3. ff. de exercitoria actio. fo. 91.
6 Præpositus ad contrahendum, videtur præpositus ad solutionem recipiendam.

cipiendam.in.l.quod seruus.ff.de solut.& libera.nu.1.fol.90.

Præsbyter pauper, ꝙ possit aliquid accipere pro missæ celebratione.in.§.scriptum.nu.3.in aut.vt iud.sine quoquo suffra.fo.15.

3 Presbyter non excusatur à tutela filiorum compresbyteri.in.l.admini. §.qui corporis.nu.2.ff.de excu.tut.fo.88.

5 Præsbyter quòd non compellatur esse tutor filiorum cōpræsbyteri.in l.sed & milites.nu.5.ff.de excu.tuto.fo.83.

3 Præsbyter ad quem gradum cogatur esse tutor agnatorum suorum?remissiuè.ibi.nu.6.

Præsbyteri,an possint excommunicari? in.§. omnibus.nu.1.in aut.de de sanctis.epis.fo.60.

5 **Præscriptio** fauorabilis,vt vsucapio triennij,non interrũpitur lite contest.in.l.pro emptore.§.si rem alienam.nu.1.ff.pro empto.fo.115.

Præscriptio mista,vt decem,vel viginti annorum interrumpitur lit. contesta.ibid.

Præscriptio merè odiosa interrumpitur per solam citationem.ibidem.

Præscriptio inducta à statuto per solam citationem interrumpitur.ibidem.numero.2.

Præscriptio annalis inducta constitutione episcopi ,vel comitis interrumpitur lite contest.ibi.nu.3.

Et ratio differentiæ quo ad interruptionem,inter præscriptionem merè odiosam:fauorabilem,& mistam.ibid.nu.4.

Et ꝙ præscriptionum aliæ fauorabiles,aliæ odiosæ:& aliæ mistæ . ibi. numero.5.

7 Præscriptio cœpta contra maiorem,quando currat minori,sine spe, vel non spe restitutionis?in.l.sancimus.num.6.C.in quib.cau.in integ. restitu.non est necessa.fo.99.

Præscriptio triginta vel quadraginta annorum, quando currat contra minorem.ibi.nu.11.

Præscriptio inducta per testamentum,an currat contra minorem. ibidem.nume.13.

Et quid in præscriptione statutaria.ibid.nu.14.

1 Præscriptio an interrumpatur per simplicem controuersiam. in. l. sed & si lege.§.si ante.nu.3.ff.de peti.hære.fo.168.

Præscriptio non currit contra ignorantem,ad sui incommodum : sed ad commodum,sic.in.l.si quis.numero.1.C.qui milita.pos. vel non.lib. xij.folio.61.

4 Præscriptio potest à pacto interrũpi.in.l.nemo potest.nu.21.ff.de lega.j.folio.17.

5 Præscriptio,per quam quis possidendo rem alterius in ea acquirit dominium, dicitur esse cōtra naturalẽ ęquitatem.in.l.si is qui pro empto. nu.2.ff.de vsusca.& vsurpa.fo.102.

1 Præscriptio non interrumpitur sola citatione & de qua præscriptiõe. in.l.ex hoc edicto.nu.2.ff.si ex nox.cau.aga.fo.68.

3 Præscriptio an currat contra filiumfa.in his quibus potest agere cum patris authoritate,si non egit.in.l.quid ergo.§.vsuras.nu.2.ff.de cōtra. iudi.tut.fo.93.

2 Præscriptio q̃n incipiat currere contra actionem pignoratitiam .in.l.si rem alienam.nu.4.ff.de pigno.actio.fo.85.

7 Præscriptio si incipit à minori ætate,& completur in maiori tempus restitutionis petendæ,quando incipit currere , an detur restitutio.in.l. superuacuam .numero. 10. C. de tempor . restitu . in integrum . folio.103.

5 Præscriptio.xxx.annorum,an sit cognita de iure digestorum ? remissiuè .in.l .prætor ait.§.hoc interdictum.ff.ne quid in loco publico. numero.1.fo.149.

1 Præscriptio contra seruitutes post litem contestatam , non currit . in l.sicuti.§.sed si quæratur.numero.6.ff.si serui.vendi.fo.189.

8 Præscriptio quando interrumpitur per citationem,an actio perpetuetur.in.xl.annis.in.l.cum notissimi.nu.1.&.8.C.de præscript.xxx.vel xl.an.fo.61.

5 Præscriptio triginta annorum,de iure ciuili non erat cognita.in.l.prætor ait.§.hoc interdictum. numero .3 .ff. de noui operis nuntiatione. folio.25.

7 Præscriptio seruitutum,qualiter interrumpatur:& quando litis contestatione:& quando per solam citationem.in.l.si aquam.nu. 11.C.de serui.& aquæ.fo.129.

8 Præscriptio in obligationibus annuis,vel menstruis,à quo tempore incipiat currere?in.l.cum notissimum.§.in his autem.numero.1.&.2.C. de præscrip.xxx.vel.xl.an.fo.61.

Præscriptio,ratione negligentiæ ita habet locum contra fiscum , sicut contra priuatum.in.l.iustas.numero.4.C. de iure fisci . libro decimo. folio.5.

Præscriptio probatur,probando ꝙ in initio, fine,& medio, quis possedit.in.l.quicunq.num.11.C.de apochis publicis.& de descriptionibus, lib.10.fo.17.

5 Præscribendi conditio ad hoc vt transferatur,sufficit aliquid interuenire:quod loco traditionis habeatur:vt puta diuisio rei,penes emptorẽ scienter.in.l.celsus.nu.9.ff.de vsucap.& vsurp.fo.108.

Et præscriptioni inducendæ,an sicut sufficit error iustus in titulo,ita & in tractatione,ibi.nu.10.

7 Præscribendis iuribus incorporalibus, requiritur sententia & patiẽtia aduersarij.in.l.si aquam.nu.8,C.de seruitu.& aqua fol.129.

Et cautela ,vt articuletur de scientia aduersarij & patientia.ibidem numero.9.

Præscribere cum mala fide quòd ille præsumatur, qui habet titulum simulatum.in.l.quemadmodum.nu.3.C.de agricolis & censi.libro.xj. folio.44.

2 Præscribi iuri offerendi,an possit?remissiuè.in.l.si finita.§.postea autem.nu.1.ff.de dam.infecto.fol. 39.

Pręscribi an possit mero & misto imperio consuetudine?remissiuè.in §.iusiurandum.nu.5.in authen.de defenso.ciuita.fo.16.

2 Præscribens quando sit similis soluenti.in.l.item ille.§.quod adijcitur nu.1.ff.de consti.pecu.fo.76.

4 Pręscriptio vna in pręstatiõibus annuis an sufficiat.in.l.si,in singulos. ff.de annuis lega.fol.67.

6 Pręscriptio statuta accusationi criminali,quòd interrumpatur per solam libelli oblationem. in.l.mariti.§. quinquennium.ff. ad leg. Iul. de adul.& stup.nu.1.fo.175.

5 Pręscriptio aduersus fiscum,quãto tempore inducatur. in.l.quamuis. nu.1.ff.de vsucap.& vsurpa.fo.107.

5 Pręscriptio,quod currat contra impeditum impedimento facti, licet restituatur:secus in impedimento iuris. Et quòd contra pręscriptionem.xxx.an.datur ignoranti sibi ius competere restituto in integr.& l.finali.C. de pręscrip.long.temp.qualiter intelligatur.l. prętor ait.§. si quis propter.ff.de itine.actuq; priua.nu.1.fol.160.

5 Pręscriptio, si currit actori, propter pręscriptionem quę datur reo, actor restituitur.ibid.nu.2.

Præscriptio contra ecclesiam, & ciuitatem in quatuor casibus non currit,nisi centum annorum.in.l.vt inter diuinum.numero.1.C. de sac.san. eccle.fo.26.

Et quòd ecclesia & ciuitas æquiparentur.ib.nu.2.

5 Præscriptio.xxx.an.requiritur in eo,qui possidet pro possessore.l.ait prætor.ff.quorum bonorum.nu.2.fo.146.

7 Pręscriptio quænam obstet ecclesię Romanę,& alijs ecclesijs.in auth. quas actiones.nu.2.C.de sac.san.eccl.fo.28.

5 Pręscriptio quęrit quasi dominium.in. l. cum postulassem. §. damni. nu.1.ff.de dam.infe.fo.45.

5 Præscriptio tringinta annor.de iure Digestorum,est incognita.Et idẽ est in præscriptione . xxx . an . quod in redhibitoria pręscriptione,& quanto minoris,& vtraq; est odiosa.in.l.in oĩbus.ff. de actio. obligati. nu.1.fol.180.

Pręscriptio.xxx.an.interrumpitur per solam citationem.ibidem.numero.3.

Præscriptio. x.vel.xx.ann.interrumpitur per litem contesta.ibidem. numero. 4.

Pręscriptio statutaria quòd interrumpatur per solam cita.ibidem.numero.6.

Præscriptio si sit diuersa cōtra principalem,vel fideiussorem,qualiter agendum sit ?in.§.sed neque.numero.4.in authentica de fideiusso . folio.8.

Exceptio quæ competit ex persona rei, quòd ad fideiussorem porrigatur.ibidem.

Præscriptio statutaria,an currat cōtra minorem?in.§.pupillis.nu.4.in authẽ.de here.& fal.fo.6.

1 Præscriptione nõ obstante, si factum est legatum alicui , quòd poterit petere quandocunq; voluerit.in.l.sicut in annos.num.2.ff.quib. mod. vsusfruct.amit.fo.181.

8 Pręscriptio quotuplex sit.in.l.sicut.nu.2.C.de præscrip. xxx . vel.xl. an.fo.60.

1 Præscriptio legalis quæ & quomodo currat contra minorem. in.l. & iam.nu.2.ff.de mino.xxv.ann.fo.140.

1 Præscriptio quæ inducitur ex testamẽto,quòd currat contra minorẽ. ibidem.numero.3.

1 Præscriptio inducta per statutum ꝙ non currat contra minorẽ vt damnum patiatur.ibid.nu.4.

4 Præscriptio potest à pacto interrumpi.in.l.turpia.numero.21.ff.de lega.j.folio.17.

1 Præscriptio q̃n currat non valenti agere.in.l.senatuscon.nume. 2 .ff.de offi.præsi.fo.41.

1 Præscriptio q̃n currat impedito?ibi.nu.3.fo .42.

Præscriptio longi temporis,vt præiudicet,& prosit possessoribus,requirit scientiam aduersarij.in.§.rursus.numero.1.in authen.vt sponsalilar.folio.54.

Præscriptio, ꝙ non currat non valenti agere.in.§.hæc autem .nu.1 .in aut.vt cum de appel.leg.fo.52.

Præscriptio ꝙ hodie nõ sit sublata per ius canonicum,nisi in malęfidei possessoribus.in aut.vt ecclesia Roma.gau.nu.4.fo.15.

Prescriptio.xxx.vel.xl.annorum, ꝙ de iure.ff.non reperiatur.ibidem numero.7.

Præscriptio annalis, qn̄ contra ecclesiam currat?in.§. si quis.numero.1. in aut.de sanctis.epis.fo.62.

4 Prescriptio ꝙ non procedat sine possessione ciuili.in.l.sticho.nu.2.ff. de vsufr.leg.fo.73.

Prescriptio,an interrumpatur per litis contestationem:etiam nullam? in.§.illud quoque.nu.23.in aut.de exhiben.reis.fo.26.

8 Præscriptio cadit in re mobili,sicut in immobili.in.l.j.C.de seruis fugiti.nume.6.fo.2.

8 Præscriptio currens contra debitorem,nocet creditori.in.l.præses.nu. 3.C.de pigno.fo.102.

1 Præscriptio quando currit ex negligentia alicuius,oportet ꝙ in principio ponantur ea,quæ inducunt negligentiam.in.l.genero.nu.4.ff.de ijs qui not.infa.fo.100.

Præscriptio.xl.annorum,quòd currat contra Rempu.& ecclesiam:nō tn̄ Romanam.in.l.iubemus.nu.2.C.de fundis patri.& saltuen.libr.xj. folio.51.

5 Prescriptio fauorabilis dicitur vsusca.in.l.naturaliter.nu.1.ff.de vsusca. & vsurpa.fo.100.

Præscriptio mista dicitur posses.x.vel.xx.anno.causata à titulo,& bona fide præscribentis,ibi.nu.2.

Præscriptio fauorabilis,& mista,qualiter interrumpatur. ibidem.numero.4.

Præscriptio.xxx.vel.xl.annorum,quæ causatur solū à negligentia petentis,dicitur odiosa.ibi.nu.3.

Præscriptio.xxx.annorum contra pupillum non currit,sed dormit. ibidem.nume.18.

Et ratio quare defectus superueniens circa personam,contra quā præscribitur non extinguit præscriptionem.ibi.

Præscriptio qualiter interrumpatur ciuiliter?vbi quòd vsuscapio non interrumpitur à litis contestatione: sed præscriptio sic. ibidem. numero.19.

Præscriptio & vsuscapio,qn̄ & quibus casibus dormiat:vbi ꝙ tempore hostilitatis,& exercitus,quando in ciuitate non redduntur iura.ibidem.numero.22.

Item tempore maximæ mortalitatis,si iura in ciuitate non redduntur. ibi.nu.23.fo.101.

Præscriptio dormit contra ecclesiam vacantem.ibi.nu.24.

Et vacante imperio contra id,nou currit præscriptio.ibi.nu.25.

Præscriptio,ꝙ non currat tempore schismatis.ibi.nu.26.

Præscriptio iuris incorporalium qualiter interrumpatur.ibi.nu.27.

Præscriptio libertatis, quòd interrumpatur per quemcunque actum, quo quis vtitur seruitute, seu iure seruitutis. ibidem. numero. 28. folio.101.

Et qualiter interrumpatur præscriptio.xxx.vel,xl.annorum.ibidem, numero.29.

Præscriptio longissima.xxx.vel.xl.an dormit.tempore pupillaris ætatis & in omnibus alijs casibus,quibus & vsuscapio,& præscriptio longi temporis.ibi.nu.30.

Præscriptio quæ currit contra actiones criminalis: interrumpitur per solam libelli oblationem.ibi.nu.31.fo.101.

8 Præscriptione non acquiratur dominium.in.l.nisi triennale.nu.1.C.de bonis mater.fo.55.

8 Præscriptione longi temporis ius vendicandi acquiri.& quid in præscriptione longissimi temporis.in.l.si quis.num.1.&.2.C.de præscrip. xxx.vel.xl.an.fo.61.

Præscriptio si fuerit interrupta per inundationem :cessante inundatione,bonæfidei possessor prescribens,non restituitur in integrum.in.l.j, nu.1.&.2.C.de anna.excep. fo.61.

7 Præscriptionem ad probandum,articulandi practica.in.l.cum res.nu. 13.C.de proba.fo.144.

8 Præscriptionem nō interrumpit faciens citari aliquem generaliter hoc modo,veniat ei responsurus.in.l.si ex multis.numero.5.C.de annali ex cep. folio.62.

8 Præscriptioni ꝙ requiratur titulus & bonafides,& possessio continuata,& ꝙ idem fit in vsucapione.in.l.cum nostri.nume.1.C.de vsuscapio. transformanda.fo.59.

7 Præscriptionis interruptio qn̄ fiat per litis contest.nulla.in aut.offeratur.nu.18.C.de litis contest.fo.115.

7 Præscriptioni probandæ,qualiter sint positiōes formādæ.in.l.si quas. nu.10.C.de serui.& aqua.fo.129.

6 Præsens si quis sit, & soluendo,nec exigi possit, quid iuris?& quot modis id contingat?in.l.si ex duobus.§.si à Titio & pupillo.ff.de duo.re.consti.nu.3.fo.63.

Beneficium deduobus reis inductū est ad instar beneficij de fideius.ibi.

Præsens dicitur,qui est in terrtiorio,vel suburbijs,vel ciuitate.in aut. de fideius.nu.15.&.21.fo.8.

Præsens actum quem poterat impedire qn̄ sibi præiudicet?remissiuè, in.l. titia cum.§.lucia.nu.2.ff.de leg.ij.fo.34.

1 Præsens cōtra absentem quomodo & qn̄ restituatur?in.l.is qui rei publicæ.nu.1.ff.quib.ex cau.maio.fo.144.

3 Præsens,sciens,& intelligens,qn̄ præsumatur consentire.in.l.quæ dotis.nu.20.&.22.ff.sol.mat.fo.26.

2 Præsens actui,qn̄ habeatur pro consentiente.in.l.caius.num.2.ff.de pigno.actio.fo.89.

6 Præsens ꝙ dicatur qui est in ciuitate,vel in hortis.in.l.si ad defendendum.ff.iudica.sol.nu.1.fo.111.

3 Presens in iudicio si respondendo libello protestatur se non facere aīo litem contestandi,iudex potest ei assignare terminum,intra quem litem contest.aliter contra ipsum proceditur.in.l.scire opor.§.scire.nu. 2.ff.de excu.tut.fo.84.

Præsens in iudicio,quando possit aliquem inuitum defendere?in.§. si verò aliter.nu.5.in aut.vt omnes obe.iudi.pro.fo.31.

1 Presentans non exbannitum quem credebat bannitum,non habet premium.in.l.genere.nu.2.ff.de ijs qui no.infa.fo.100.

7 Præsentem quem esse vel non,paria sunt:sed cum difficultate posse adire.in.l.in contractibus.nu.15.C.de non nu.pecu.fo.166.

6 Præsentes dici possunt existentes in diuersis locis,dummodò se exaudiant.in.l.stipulatio non potest.ff.de ver.obli.nu.8.fo.2.

6 Præsentia partis quòd requiratur,quando arbitrator arbitratur.in.l.si quis arbitratu.ff.de ver.obl.nu.7.fo.19.

1 Præsentia cum taciturnitate in concernentibus commodum, inducit consensum.in.l.hoc edicto.nu.2.ff.de nego.gest.fo.113.

1 Præsentia pactis quòd nō requiratur in pendentibus à mera voluntate alicuius.in.l.pomponius.nu.1.ff.de neg.gest.fo.116.

5 Præsentia partis requiritur,vel quòd latitet,quando actor vult producere testes ante litem contestatam super causa principali.& ibi quando examinentur contra latitantē.in.l.dies cautioni.§.prætor ait.nu.19.ff. damno infecto.fo.28.

7 Præsentia aduersarij,cum iuratur extra contractum num requiratur? in aut.sacram.nu.12.C.si aduer.vendi.fo.96.

Præsentia partis in dependentibus à sola voluntate vnius,non requiritur.ibi.nume.13.

2 Præsentia & subscriptio,ꝙ non præiudicat etiam vt in eo onus probādi transferatur.in.l.Caius.nu.1.ff.de pigno.actio.fo.89.

6 Præsentia pupilli requiritur,quando curator in locum tutoris substituitur,& ipse petit.in.l.ꝙ si fortè.§.quid ergo si ei.ff. de solu.& libera. nume.2.fo.88.

3 Præsentia fauore pupilli inducit consensum.in.l.cū ostendimus.§.fideiussores.nu.1.ff.de fideius.tu.fo.94.

1 Presentia quòd possit esse siue intelligentia.in.l.diem proferre.§.corā. nu.1.ff.de recep.arb.fo.149.

4 Præsentia partis an requiratur qn̄ ille cuius dicto stari debet, refert? in l,theopompus.nu.9.ff.de dote præle.fo.77.

Præsentia partis non requiritur in relatione nuncij.ibi.nu.10.

Præsentia partis licet requiratur, qn̄ iudex eligit agrimensorem:& idē dat terminum vt vadat ad mensurandum:tamen in relatione non requiritur.ibi.nume.11.

Præses scribens doctori,si appellat eum fratrem,punitur.in.l.si vt proponitis.nu.13.C.de dignitatibus.lib.xij.fo.53.

Extrahens doctorem de domo,capitis pœna punitur.ibi.

Præses prouinciæ non prohibet defensorem ciuitatis agere quicquid vult.in.§.iusiurandum.nu.3.fo.16.

Iurisdic.minoris iudic.non cessat propter præsentiā maioris:& qualiter hoc intelligatur.ibi.

Præses pronunciæ quando possit dare excusationem à muneribus, in perpetuum.in.l.muneribus.numero.1.C.de decurio.& eorum filijs.libro.x.folio.19.

Præses pronunciæ, qualiter coadunet consilium , seu parlamentum vniuersale prouinciæ.in.l.si quod.numero.2.C.de legatio .libro.x. folio.30.

Præses solus non refert principi respicientia publicam vtilitatem .ibidem.nume.3.

Præses prouinciæ non potest facere constitutionem:tamen contrariū seruant præsides missi ab ecclesia.ibi.nu.5.

4 Præses an possit deportare?remissiuè.in.l.si incertus,§.hi quibus.nu.1. ff.de leg.iij.fo.50.

1 Præses multum occupatus in causis meri imperij potest vnam ex ipsis delegare,in.l.quęcunq;.numero.13.ff.de offic. eius cui man. est iurisdi. folio.45.

1 Preses multū occupatus nō delegat causam meri imperij .ibi.n.13.f.45.

1 Præses de iniuria sibi facta non cognoscit.in.l.senatus.nu.4.ff.de offi. præsi.folio.42.

6 Præses prouinciæ ꝙ non possit deportari in insulā,quam non habet. in.l.relegatorum.ff.de interdi.& rele.nu.1.fo.210.

Præses cur nequeat deportare,& damnare ad mortem , vel in metallum?ibidem.

5 Præses nō pōt cōcedere ædificari in publico ad priuatā vtilitatē,ad publicā sic,in.l.si finita.§. deinde ait prætor. §.nu.5.ff.de dā.infect.fo.331.

Præses an habeat iurisdictionem in militibus.in.§.volumus autem.nu.1.in auth.vt iudi.sine quoquo suffra.fo.14.

6 Præses quam restitutionem facere posit.in.l.in criminibus.§.vltimo.ff.de quæstio.nu.2.fo.195.

1 Præsens qui fecit statutum iniquum cum consensu populi,non vtitur eo iure,si hoc non fecit voluntariè.in.l.hoc edictum.nu.4.ff.qd' quisq; iur.fo.54.

1 Præsides prouinciarum missi ab ecclesia,nō possunt facere statuta sine consilio prouinciarum.in.l.omnes populi.nu.9.ff.de iusti.& iure.folio.9.

6 **Præstans** opem furto, tenetur cōdictione furtiua in subsidiū, quando fur non est soluendo.in.l.sæpe ita comparatum.ff.de ver.ob.nu.7.fo.256.

6 Præstans auxilium post maleficium,non tenetur tanquam opem præstans:sed tenetur ex illo titulo.C.de his qui latr. nisi prius datum sit cōsilium.in.l.in furti.§.j.ff.de furtis.nu.4.&.6.fo.126.

6 Præstans opem duobus committentibus homicidium,vna tantùm pœna tenetur.in.l.si in rixa.ff.ad leg.cornel.de sica.nu.5.fo.180.

6 Præstans opem furto irregulari non tenetur actione furti.in.l.furtum.ff.de furtis.nu.1.fo.128.

6 Præstās opem in ipso actu quo maleficium committitur,dicitur opem præstare:& eadem pœna punitur.in.l.in furti.§.j.ff.de furtis. numero 3.fo.126.

6 Præstans opem ad euadendum delinquenti & sic delicto iam consummato,non videtur opem præstare maleficio. in.l. furtum. ff.de furtis.nu.2.fo.128.

6 Præstans opem ad maleficium,qualiter puniatur.in.l. is qui opem.ff.de furtis.nu.5.fo.123.

6 Præstans opem dicitur teneri accessoriè:quia factum accedit facto.in.l.qui seruo.§.j.ff.de furtis.nu.1.fo.123.

Prestans auxilium,quando puniatur pœna statuti.in.l.omnes.num.2.C.de agrico.&censi.li.xj.fo.45.

6 Præstans opem post maleficium commissum,an teneatur. in.l.si quis in graui.§.si quisquam.nu.1.ff.ad senatuscon.Sylla.fo.194.

3 Præstans fideicommissariam libertatem succedit liberto.in.l. nequaq̃.nu.1.ff.de excu.tuto.fo.86.

2 Præstare,quòd idem sit quod tradere.in.l.ex empto.num.1.ff.de actio.empti.fo.121.

6 Præstare equos reipub.dicitur munus patrimoniale:& imponitur etiā forensi.quibus autem posit imponi q̃ si non habent equos vt præstēt reipu.quòd emant.in.l.munerum.§.antepe.ff.de mune.& hono. num.1.fo.245.

Præstatio annonæ,est realis obligatio.in.l.æs quidē.nu.1.C.de annonis & tribu.li.10.fo.13.

6 Præstatio fideiussorum idoneorum habetur pro solutione.in.l.descriptio.§.j.ff.de nume.&'hono.nu.1.fo.245.

1 Præstatio annua an debeatur in futurum etiam ratione alimentorū: requiritur q̃ fuerit prestita per decennium.in.l.solent.§.non vero. nu.5.ff.de offic.proconsu.& leg.fo.37.

Præstatio per capita,imponitur pro salarijs rectorum ciuitatis.ibi.

Præstatio viginti annorum facta,an præiudicet domino.remissiuè. in l.quicunq;.nu.9.C.de apochis publi.& de descriptio.lib.10.fo.17.

7 Præstatio longi temporis facta scienter,non confirmat obligationē, & quando.in.l.si certis.nu.1.&.4.C.de pact.fo.57.

5 Præstatio iuramenti calumniæ inepta,non vitiat processum.in.l. q bona.§.si alieno.nu.6.ff.de dam.infe.fo.32.

4 Præstatio annua si fit pauperi,in dubio videtur facta causa alimentorū,secus si fit diuiti.in.l.alio hærede.nu.5.ff.de ali.& cibarijs lega.fol.90.

2 Præstatione longi temporis sola intercedente quando quis posit agere, vt sibi in futurum præstetur.in.l.cum de in rem verso.num.2.ff.de vsur.fo.149.

7 Præstationi annuæ an præscribatur.remissiuè.in.l.plures.nu.7.C.de fide instru.fo.157.

Præsumitur de preterito ad plus præteritū.& de præsenti ad præteritum.in.l.quicunq;.nu.10.C.de apochis publicis.& de descriptionibus.li.10.fo.17

3 Præsumptio in his quæ consonant veritati,siue naturę.plenè probat.in l.excusantur.nu.6.ff.de excu.tuto.fo.80.

7 Præsumi in dubio pro testamento,nisi ex inspectione contrarium appareat.in.l.si post diuisionem.nu.5.C.de iur.&fact.igno.fo.35.

1 Præsumptio est super dubio.in.l.non est verisimile.numer.5.ff.quod met.caus.fo.128.

2 Præsumptio in specie,quòd tollat præsumptionum in genere. in.l. cū de indebit.nu.1.ff.de nauti.fœno.fo.151.

7 Præsumptio legis cū de in rem verso.ff.de vsu.an habeat locum quando debitor soluit ꝓ pluribꝰ annis.in.l.creditor.n.2.C.de vsuris. fo.169.

6 Præsumptio ex præterito qn̄ feratur ad præsens,in his quæ solo cursu temporis mutantur.&contrà,quando de præsenti præsumatur in præteritum.in.l.si cui.§.j.ff.de accusa.& inscrip.nu.9.fo.159.

6 Præsumptio maxima est,cōtra repertum in mendacio.in.l.qui sine. ff.de quæstionib.nu.3.fo.200.

2 Præsumptio.l.merito.quòd non habet locum ad condemnationem.in l.qui iurasse.§.si pater.nu.4.ff.de iureiuran.fo.30.

1 Præsumptio vna tollit aliam.in.l.diuus.nu.3.ff.de in integ.rest.fo.123.

7 Præsumptio ex præsenti,quomodo protrahatur in preteritum.in.l.ex persona.nu.6.C.de proba.fo.143.

4 Presumptio fraudis non inducitur ex sola cōsanguinitate.in.l.si gener.nu.1.ff.de his quib.vt indig.fo.113.

Præsumptio de præterito sumitur & in futurum.in.§. vnum si quidē.num.1.in auth.de restitu.& ea quæ pre.fo.24.

5 Præsumptio vt non sumatur,quanto tempore est necessaria, quòd venditor patiatur emptorem posidere:vbi quòd arbitrio iudicis. in.l. qui alienum.nu.5.ff.de donatio.fo.65.

Præsumptio de qua.in.§.si quis verò in auth.vt nulli iudi.li.ha.est iuris & de iure.ibi.nu.1.fo.58.

4 **Præter** ista dictio si pcedit,oratio negatiua ponit illud,de quo erat prius dispositū.in.l.fundo.n.1.ff.de adimen.le.f.100.

5 Præter dictio,quando ponatur inclusiuè.in.l.pignus.nu. 3.&.7. ff. de pig.actio.fo.83.

5 Pręter dictio,quando inclusiuè,& quādo exclusiuè ponatur.in.l.cęsar.nu.1.ff.de pub.& vectigal.fo.57.

4 Præter,qualiter sumatur.in.l.seio.§.vxori.nu.1.ff.de annuis leg.fo.68.

8 **Præterire** est de filio nullam mentionem facere.in.l.si quis.nu.2.C.de libe.præte.vel exhære.fo.25.

2 Præteritio quando fit à matre vel eius linea,tūc inter præteritionem,& exhęredationem nulla est differentia.in.l.filio præterito. nu. 20. ff. de iniust.rup.& irri.test.fo.119.

Præterire dicitur,qui de filio mentionem non facit instituēdo,vel exhæredendo.in.§.aliud quoque.nu.4.in authen.vt cum de appel.cog.folio.51.

7 Præteritio matris,habetur pro exhæredatione.in.l.si mater.nu.1.C.de inoffic.test.fo.120.

Præteritio matris, quare magis habeatur pro exhæredatione,quàm præteritio patris.ibi.nu.2.

7 Præteritio matris facta per filium in testamento, habetur pro exhæredatione.in.l.cum filium.nu.1.C.de inof.test.fo.121.

3 Præteritio matris hodie debet habere causam, aliàs testamentum esset ipso iure nullum.in.l.gallus.§.nunc de lege.nu.4.ff.de li.& post. fo.113.

3 Præteritio materna quare habeatur pro exhæredatione.in.l.in suis. nu.8.ff.de li.& post.fo.105.

1 Præteritio matris & lineæ maternæ cur habeāt pro exhæredatione,nō patris?& in repe.nu.1.in.l.pater filium.nu.5.ff.de inoffi.testa.fo.162.

1 Præteritio patris,quando filium testatoris eum præcedit,habetur pro exhæredatione.ibi.nu.7.

7 Præteritum q̃ ponatur pro futuro.& sic tempus pro tempore ponitur.in.l.inter æquitatem.nu.2.&.3.C.de legi.& consti.fo.32.

8 Præteritus potest dicere testamentū nullū,vel venire potest cōtra tab.in.l.maximum.nu.4.C.de lib præt.vel exhære.fo.25.

Prælectus electus,ex electione ius consequitur: quòd eligentes non possunt variare: nec mutare electionem.in.§.ad hæc.nu.4.in auť.de collato.& alijs cap.fo.60.

1 **Præco** tēpore banniti nō citatur realiter nec verbaliter :nisi vt cōpareat finito bannimento.in.l.in ius.ij.nu.5. ff.de in ius voc.fo.57.

6 **Precium** inuentionis rei,quādo quis petere posit.in. l. falsus.§.qui alienum.ff.de fur.nu.6.fo.124.

6 Precium in vniuersalibus succedit loco rei.in.l.qui vas.§. cum fur. ff.de furt.nu.1.fo.126.

Pretia rerum quòd dicanť decrescere,vel accrescere,diminutione monetæ,vel eius augmento.in.l.pro imminutione.nu.2. C. de veteris numismatis po.li.xj.fo.37.

4 Pretia rerum variantur ex loco & tempore & caristia,quæ modico tēpore fuit,non inspicitur.in.l.pretia rerum.§.nonnullam.nu.1.ff.ad leg.falci.

7 Precij paruitas quāta esse debeat vt actio præsumatur simulata.in.l.per diuersas.nu.6.C.manda.fo.172.

5 Precij appellatio,non solum ad venditionem,sed ad locationem refertur.in.l.si quis ante.nu.5.ff.de acqui.pos.fo.87.

2 Precium ex re data ad vendendum,quando conuerti posit in causam mutui.in.l.rogasti.nu.1.ff.de reb.cred.fo.12.

3 Pretium non restituitur ei à quo fundus aufertur.in.l.chirographus. §.ab eo.nu.4.ff.de admi.& peri.tut.fo.68.

Precium propriè adaptatur ad contractum venditionis. in.l. curiales.nu.2.C.de præd.decur.lib.10.fo.23.

1 Precium in vniuersalibus succedit loco rei,non in particularibus.in.l.si & rem,& precium.nu.1.ff.de pet.hær.fo.168.

1 Preciū qn̄ succedat loco rei.in.l.si ipsa res.nu.2.ff.quod me. cau.f.127.

6 Pretium in vniuersalibus quòd succedat loco rei,non in particularibus,in.l.Labeo & Sabinus.ff.de verborum & rer.significationibus,nume.1.fo.255.

2 Pretium rei non dicitur eſſe ex re.in.l.venditor.nu.1.ff. de hære. vel actio.vend.fo.118.

2 Pretium redactum ex re vendita, quomodo conuertatur in mutuum. in.l.qui negotia.nu.2.ff.mandato vel contra.fo.109.

5 Pretium emptori quando ſit reſtituendum,cum bona reuocantur? Et an ſi hæreticus vendit bona, inquiſitor debeat reſtituere pretium? vbi ꝙ ſic.in.l.ſi debitor.ff.quæ in frau.cred.nu.1.&.2.fo.143.

5 Pretium ſuccedit loco rei in vniuerſalibus:in particularib' in ſubſidiũ in perſonalibus,quando quis conuenitur ratione doli.in.l. qui à debitore.ff.quæ in frau.cre.nu.1.fo.144.

5 Pretium in hypotheca ſuccedit loco rei,ſicut in perſonalibus. in.l.qui à debitore.ff.quæ in frau.credi.nu.2.fo.144.

5 Pretiũ & mercedis quãtitas,faciũt cognoſci emptorem à cõductore.l. ait prætor.§.qui ſuperficiem.ff.de ſuperficiebus.nu.3.fo.158.

4 Pretium rei venditę an minuatur re diminuta.in.l.plautius.nu.6.ff.de conditio.& demonſtra.fo.124.

4 Pretium & res comparata ex pretio,in vniuerſalibus ſuccedit loco rei. in.l.imperator.§.cum autem.nu.1.ff.de lega.ſecundo.fo.42.

Pretium cui reſtituatur,quando agitur contra emptorem, ad rem per fiſcum indebitè alienatam.in.l.ſi minori.numer.9.C.de iure fiſci.libr.10.fo.4.

3 Pretium in vniuerſalibus,ſuccedit loco rei.in rub.quia.nu.20.ff.ſolut. mat.fo.2..

5 Prætor ex pluribus idoneis nuntiantibus nouum opus ędificanti in publico,gratificabit,cui volet. in.l. in ꝓuinciali. §. ſi in publico.nu.4.ff.de no.operis nuntia.fo.10.

Et diſpoſitio huius.§.ſi in publico.habet locum in loco, qui eſt in publico vſu:non prædio fiſci,vel ciuitatis.ibi.nu.5.

5 Prætor reuocat ſententiam interlocutoriam.in.l.quod iuſſit.ff.de re iudica.nu.1.fo.120.

Prætor non poteſt ſententiam diffinitiuam reuocare,ibi.nu.2.

5 Prætor vnus pro ſtatutis à prætore mortuo, quando adiri debeat. in.l. de pupillo.§.ſi is cui.nu.1.ff.de no.oper.nunc.fo.14.

4 Prætor ius ciuile non tollit ipſo iure,ſed exeptione ſic.in.l.lex falcidia nu.1.ff.ad.l.falcid.fo.131.

5 Prætor quilibet an in actione de clooca cognoſcere poſsit?in.l.quamꝗ. ff.de cloacis.nu.1.fo.162.

5 Prætori ædificanti poteſt fieri nuntiatio,quæ introducat interdictum quod vi aut clam.in.l.de pupillo.§.ſi quis ipſi.nu.25.ff.de noui operis nuntia.fo.12.

5 Prætori parere non dicitur,qui facit:ſed nõ debito modo.in.l.dies cautioni.§.ſi intra.nu.1.ff.de damno infect.fo.27.

5 Prætoris aditio non requiritur in nuntiatione,nec in proſecutione,quãdo ædificatur in fundo à me poſſeſſo.in.l.j.§.nuntiatio.nu.2. ff. de noui operis nuntiatione.fo.5.

Fallit fauore religionis.item quando ædificatur facta nuntiatione. ibid. nume.4.

Item quando quis principaliter ædificat in fundo ſuo:ſed naturaliter in meo,vt in eo qui plantauit arborem.ibi.

Prætoris aditio requiritur,quando ædificatur in ſolo à me non poſſeſſo reſpectu proſecutionis,non in nuntiatione.ibi.nu.3.

7 Præualet quod agitur,& aliud per errorem ſcribitur. in. l. in contractibus.nu.1.C.plus valere qđ' agiẽ. foli.158.

Et cum ſcribitur per fallaciam aliud, quàm agatur, præualet quod agitur.ibi.nu.2.

Et ſi vnum agatur, & aliud ſimulatè de partium voluntate ſcribatur, vtrum præualeat.ibi.nu.3.

6 Præuaricationis crimen an ſit publicũ? remiſsiuè. in l.accuſatorũ.§.j.ff.ad ſenatuſ.turpi. nu.1.fo.189.

Præuaricatio qualiter probetur?& præſumitur ꝙ quando cum accuſato conuerſatur.ibi.nu.4.

6 Præuariationis crimen eſt publicum,quando accuſator eſt præuaricatus in crimine publico.Et de crimine præuaricationis cognoſcitur per replicationem.Item per accuſationem.in.l.præuaricationis.ff.de præuaricatoribus.nu.1.2.&.3.fo.145.

6 Præuaricator punitur extra ordinem. Et tribus modis proceditur ſuper præuaricatione.in.l.accuſatorum.§.j.ff.ad ſenatuſconſul.turpi.nu. 2.&.3.fo.189.

1 Pręuaricator dicitur accuſans aliquem de publico iudicio ad condemnationem,vel abſolutionem.in.l.athletas.§.calumniator.nu.1.ff.de ijs qui no.infa.fo.99.

6 Præuaricatum quando fuit cum aduocato vel procuratore fiſci, quilibet poteſt agere de iſta præuaricatione:& ſententiam retractare.in.l.variæ.ff.de iure fiſci.nu.9.fo.228.

8 Præuenire verbum, qualiter in iure ſumatur.in.l.hæreditatis.nu.1.C.de hære.inſti.& quæ perſo.hære. inſti.non poſ.fo.19.

4 Prima voluntas habens cauſulam derogatoriam quãdo tollatur per ſecundam.in.l.ſi quis in principio.nu.3.ff.de leg.tertio.fo.53.

1 Primi decreti interpoſitio an habeat locum in actionibus pręiudicialibus: & de eius forma ac forma ſecũdi decreti.in.l.is cuius.nu.10.ff.ſi ſerui.vend.fo.191.

1 Primi decreti interpoſitio qualiter ſit miſti imperij.in.l.iubere cauere. nu.3.ff.de iuriſ.omnium iudi.fo.50.

Primogenitus regis,an dicatur natus ante dignitatem regalem. in.l. cũ ſatis.nu.11.C.de agrico.& cenſi.li.xj.fo.48.

5 Primum decretum reuocari petens oblata ſatiſdatione,an poſt ſatiſdationem poſsit opponere declinatoriam.in.l.ſi pupillus.§.j.ff.de priuile.cred.nu.1.fo.141.

4 Primum decretum ſicut interponitur in nomine debitoris,ſic & in officio iudicis.in.l.his cui lega.§.ſi titio purè.num.1.ff.vt in poſſeſsio. lega.fo.161.

4 Primum teſtamentum habens clauſulam derogatoriam an ad hoc vtreuocetur ſufficiat ſi in ſecundo fiat de teſtamento ſimpliciter mentio,in quo ſunt verba derogatoria:vel neceſſe quòd fiat mentio de verbis derogatorijs.in.l.ſi quis in principio.nu.8.ff.de leg.tertio.fo.54.

4 Primum teſtamentum ne tollatur per ſecundum per modum non poteſt fieri.in.l.ſi quis in principio.nu.12.ff.de leg.tertio.fo.54.

4 Primum teſtamentum quod non reuocetur per ſecundum per modũ venditionis fieri non poteſt.ibi.nu.13.

3 Primum teſtamentum non rumpitur per ſecundum:licet ſit poſsibile adire hęreditatem ex eo per reſtitutionem factam à principe.in.l. teſtamentum.nu.2.ff.de iniuſto,rupto.teſt.fo.115.

4 Primum propoſitum qualiter inſpiciatur vt euitetur pœna.in. l. cætera.§.ſed ſi ſeparauit,nu.3.ff.de legatis primo.fo.14.

5 Primum decretum non poteſt delegari:nec etiam competit iure magiſtratus.in.l.dies cautioni.§.ſi intra.nu.2.ff.de damno infe.fo.27.

Et an executor ſit neceſſarius in ſecundo decreto.remiſsiuè.ibi.numero.1.

3 Primum teſtamentum non tolletur per ſecundum,ſi ex eo non poteſt hæreditas adiri de iure ciuili.in.l.ſi quis eum.§.ſi ſuo.nu.6.ff. de vul. & pu.ſub.fo.150.

5 Primum decretum ꝙ ſufficiat vt ex eo perueniri poſsit ad venditionẽ quando creditor non fuit admiſſus.in.l.ſi quis dolo. §.j.ff. de re iu,nu. 1.fo.128.

1 Primũ decretum in actione negatoria qualiter interponatur.in.l.is cui' nu.7.ff.ſi ſer.ven.fo.191.

Primum decretum interponitur etiam pro vſufruct. in alijs ſeruitutib' perſonalib.ibi.nu.9.

Primum decretum quomodo interponatur quando agitur pro iure incorporali,vt quis caueat vel aliquis promittat.ibi.nu.11.

1 Primum decretum quomodo interponitur in actione confeſſoria.in.l. is cuius.nu.5.ff.ſi ſerui.ven.fo.190.

6 Primus qui cauſſam cœpit ſi aliquid confitetur, quod tertio aſsiſtenti diſpliceret,illi tertio talis confeſsio non præiudicat.in. l. ſi proluſorio. §.j.ff.de appel.& rel.nu.4.fo.217.

6 Primus accuſator poteſt dicere,ꝙ ſecundus accuſator non debet admitti.in.l.ex lege iulia.§.fi.ff.ad le.iul.de adul.& ſtup.nu.3.fo.169.

Adulterium ꝙ probatur ex præſumptionibus,vt ſi videres duos in crimera,vel in lecto.ibi.nu.

3 Primus legitimus ſi omiſit vt veniat ad ſequentem, an teneatur. in.l.ꝗ omiſſa.nu.7.ff.ſi quis omiſſa cauſa teſt.fo.192.

Primus ceſsionarius ſi cedit ſecundo,apud primum an remanet.in.l.ex aſſe.nu.3.ff.ad ſenatuſconſultum treb.fo.150.

3 Primus effectus pupillaris ſubſtitutionis eſt quòd contineat tacitam vulgarem.in.l.moribus.nu.29.ff.de vul.& pup.ſub.fo.140.

Secundus effectus eſt quòd per eũ ſucceditur pupillo.ibi.nu.eo.

Tertius effectus eſt quòd expreſſa excludit matrem. ibidem. numero.31.

Quartus effectus eſt ꝙ pater facit hæredẽ filium ſuum & neceſſarium. quod eſt vtile quia talis exiſtentia ſui hæredis operatur tranſmiſsiõem hæreditatis pupilli aditę.ibi.nu.46.fo.141.

Princeps concedendo iuriſdictiõem, an in dubio videatur cõcedere ordinariam,vel delegatã.in.l. more maiorũ. nu.8.ff.de iuriſ.omnium iud.fo.50.

1 Princeps ſolus pro neceſsitatibus totius imperij imponit collectam.in l.neque ſocietas.§.quod ſi nemo.numero.3.ff. quod cuiuſꝗ vni.no. folio.112.

7 Princeps poteſt ignorare ius conſuetudinarium.& ita omnis iudex. in l.præſcriptione.nu.11.C.ſi contra ius vel vtil.pu.fo.40.

7 Princeps poteſt delegare executionem.in.l.& ſi non cognitio. nu.2. C. ſi contra ius vel vtil.pub.fo.41.

Princeps,quando poſsit contra ius diuinum reſcribere.ibi.l.omnes cuiuſcunꝗ.nu.1.

Princeps quando poſsit mihi auferri dominium rei meæ.ibidem. numero.2.

Et quando princeps poſsit reſcribere contra ius ciuile.ibidem. numero.3.

1 Princeps, Papa, senatus, & collegium car. possunt ad famam restituere. in.l.qui fidem.§.de qua re.nu.1.ff.de postulando.fo.98.

5 Princeps concedens immunitatem, an præiudicet sibi, an ciuitati.in.l.si duas.§.gramma.nu.12.ff.de excu.tuto.fo.82.

1 Princeps contra ius ciuile quando rescribat? remissiuè.in.l. quod principi.nu.5.ff.de const.princ.fo.22.

7 Princeps qua necessitate astringatur.in.l.ea quæ necessariò. nu.1. C. de nouo codice faciendo.fo.2.

1 Princeps solus constituit legem vniuersalem: populus particularem. in l.omnes populi.nu.2.ff.de iust.&.iur.fo.9.

1 Princeps concedendo territorium vniuersaliter, dicitur concedere iurisdictionem.in.l.iusdicentis.nu.16.ff.de iurisdictiõe omnium iudic.folio.48.

Princeps, an posit vicarium pro se à populo datum reuocare.in authẽ. de administra.nu.4.fo.46.

5 Princeps solus potest condere statuta: licet humanum sit, ꝙ consilio ꝑcerum vtatur.in.l.omnes populi.nu.15.de iusti.& iure.fo.10.

Princeps solus potest concedere dignitatem.& omnis qui habet potestatem legis condendæ.in.l.si vt proponitis.nu.78.C.de dignitatibus. li.12.fo.55.

Princeps propter status salutem, quosdam remouet de ciuitate, & quibusdam profectum ad ciuitatem interdicit.ibi.nu.90.

5 Princeps eligendo scienter indignum, videtur cum eo dispensare.in.l. quidam consulebant.ff.de re iudic.nu.2.fo.129.

Princeps potest dare priuilegium defunctę personæ. in.l.iubemus.nu. 2.C.de præpositis sacri cubicu.li.12.fo.57.

7 Princeps quando debeat adiri, quando ius non scriptum repugnat æquitati legis.in.l.inter æquitatem.numero.6.C.de legi.& consti. prin. folio.32.

Princeps videtur facere illam interpretationem, quæ fit super consuetudine.ibi.nu.11.

Princeps ob vtilitatem publicam, potest collectas imponere.in.l.nihil. nu.2.C.de superindicto.li.10.fo.14.

Princeps aliquid à subditis extorquens illicitè, dicitur iniuriam inferre: licet superiorem non habeat.in auth.vt iudi.sine quoquo suffra.nu. 1.fo.14.

5 Princeps potest concedere res publicas:& ille cui hoc princeps concesserit.in.l.prohibere.§.vl.ff.quod vi, aut clam.nu.4.fo.164.

Princeps, ante confirmationem, & coronationem, quam authoritatem habeat.in auth.constitutio quæ de digni.nu.8.fo.36.

Princeps, primò cogitare debet vtilitatem publicam, quàm priuatorũ in auth.de hære.& fal.nu.4.fo.2.

Princeps reparat, vbi leges negliguntur.ibi.nu.7.

7 Princeps ex certa scientia potest auferre, quæ sunt iuris ciuilis: non quę sunt iurisgentium.in.l.quoties.nu.3.C.de precibus impera.offeren.folio.34.

7 Princeps tenetur seruare pacta inita cum ciuitatibus.in.l.digna vox.nu. 2.C.de legi.& consti.fo.32.

8 Principem & augustum in testamentis ius actiuè & passiuè sequi. in.l. cum hære.nu.1.C.qui testa face.pos.fo.15.

7 Principem viuere legibus, licet illis solutus sit, dignum est. in. l. digna vox.nu.1.C.de leg.& consti.fo.32.

1 Princeps ex causa aufert mihi rem meã.in.l.item si verberatum.§.si qs rem.nu.1.ff.de rei vend.fo.173.

7 Princeps nunq̃ est adeundus cum decidi potest de similibus ad similia. in.l.cũ de nouo.nu.1.C.de legi.& consti.prin.fo.33.

7 Princeps, quid posit remittere iuramentum calumnię per rescriptum? in auth.principales.§.quia veremur.nu.5.C.de iureiuran.propter calũdan.fo.108.

Princeps aditur, quando iudex negligit facere iustitiam. in.§. sit tibi quoq;.nu.2.in auth.de manda.princi.fo.17.

4 **Principale** si non valet, nec accessorium. in.l. petitor. nu.1. ff.de lib.leg.fo.100.

3 Principale per accessorium non confirmatur.in.l.ex pupillari. nu.1. ff. de vul.& pup.sub.fo.156.

6 Principali vitiato accessorium vitiatur, non econtra.in.l.si seruus aut filiusfa.§.cum mihi aut titio.ff.de ver.oblig.nu.3.fo.58.

2 Principale inspicitur, & non accessorium: licet accessorium sit maioris valoris.adde Alex.in consi.cxix.in.ij.col.circa fin.in quinto volu.&.in l.si in emptione.nu.2.ff.de contrahen.emp.fo.117.

4 Principali remoto, remouetur & accessorium.in.l.fundi.§. quidã. nu. 4.ff.de fundo instruct.fo.84.

4 Principali extincto accessorium extinguitur.& in fin.vbi si remittit. in l.j.nu.1.ff.de peculio legato.fo.84.

1 Principali reo quod non prodest, non prodest fideiussori.in.l.si vnus. §.pactus ne peteret.nu.3.ff.de pactis.fo.86.

Actio iniuriarum tollitur per pactum ipso iure.ibi.nu.4.

1 Principalis licet teneatur sistere in iudicio & fideiussor teneatur se factum & curaturum ꝙ sistat & sic aliud videatur promittere, tamen fideiussor non impeditur.in.l.fideiussor.§.in fideiussorem.nu.2.ff.qui satisda.cog.fo.62.

8 Principales & mandatores, possunt simul accusari.in.l.minoribus.nu. 3.C.de his quib.vt indig.fo.39.

6 Principalis, qui coadunauit homines, tenetur de damno quod ipse dedit, & de eo, quod dederunt alij. Et qui est inter coadunatos, non tenetur etiam in foro conscientię, nisi de dando per ipsum dato.in.l.prętor §.si quis non homines.ff.vi bo.rapt.nu.1.fo.135.

Principalis, intra quantum tempus tenetur oratorium, vel ecclesiam complere? in.§.si quis ædificationem.nu.4.in authen. de eccles. tit.folio.57.

1 Principalis si est liberatus pacto personali, quando fideiussor posit cõueniri? in.l.nisi.nu.1.ff.de pact.fo.85.

2 Principalis, qui per procuratorem litem contestatus fuit, potest in litem iurare.in lege vulgo.numero secundo.ff. de in litem iurando. folio.40.

6 Principalis si promittit decem corbes frumenti & fideiussor æstimationem, an valeat? in.l.si ita fideiussorem.ff.de fideius.& mandat.num. 1.folio.75.

1 Principalis prius conuenitur quàm fideiussor si conueniri potest.in.l. si quis iniquum.§.si is pro quo.ff.quod quisq; iuris. numero secundo. folio.55.

2 Principalis, licet promittat factum: fideiussor potest promittere interesse.in.l.si res vendita.nu.6.ff.de act.emp.& ven.fo.119.

6 Principaliter aliquid fieri intelligitur duobus modis.in.l.ambitiosa.ff. de vec.ab or.fac.nu.18.fo.248.

6 **Principium** cuiuslibet anni in stipulatione annua inspicitur. in.l.si seruus communis Mæuij. §.cum seruus fructuarius.ff.de stip.ser.nu.1.fo.67.

1 Principium officij plateæ vel loci, qualiter intelligatur: remissiuè.in.l. omnibus.§ is videtur.numero secundo.ff.si quis ius dicen.non obtempe.fo.56.

7 Principium spectatur, quando finis habet necessariam consequentiã ad principium.in.l.nec si maior.nu.8.C.si in communi eademq; cau.in integ.rest.postu.fo.94.

4 Principium huius.l. an habeat locum cum quis acceptat legatum siue scienter, siue ignoranter: in.l.post legatum.numero primo.ff.de ijs quibus vt indig.

5 Principium quod inspiciatur.in.l.quanquam.nu.1.ff.de aqua plu. arc. folio.47.

6 Principium rei dicitur à parte superiori: pars ad quam descendit cursus aquæ, dicitur finis.in.l.fur est manifestus.ff.de fur.nu.8.fo.120.

3 **Prior** laicus hospitalis exempti, in his quæ respiciunt personã, non est exemptus.in.l.quod constitutum.nu.3. ff. de mi. test.fo.164.

8 Prior tempore, potior est in iure, qualiter intelligẽdum.in.l.si decreto. nu.2.C.qui potio.in pigno.hab.fo.106.

3 Priora facta quæ dicantur.in.l.hæc clausula. §. si quis de plebæi. nu.1. ff.de suspe.tuto.fo.72.

7 Priores artium an possunt cognoscere de causis publicis.in. l. per iniquum.nu.5.C.de iure.om.iudi.fo.117.

6 Priores qui habent arbitrium super bono & pacifico statu ciuitatis possunt statuere, vt tollatur materia dissensionum inter ciues.in.l.si quis ingenuam.§.vlt.ff.de cap.& postli.reuer.nu.2.fo.235.

Priores ciuitatum possunt eligere officiales, qui regant ciuitatem:& eius negotia exerceant.in rub.de administrati.rerum publi.num.1.lib. xj.fo.41.

Priores ciuitatis non possunt aliquod officium acceptare extra ciuitatem, sine licentia ciuitatis.in.l.duumuirum.nu.1.C.decurioni.&eorum filijs.li.10.fo.21.

Priores qui non possunt prouidere contra ordinamenta ciuitatis, poterunt prouidere, necessitate emergente.in.l.cum nauarchorum.nu.2.C. de nauicularijs, seu naucle.li.xj.fo.33.

Priores habentes arbitrium super abundantia, possunt ordinare in ciuitate quantum frumentum posit vendi qualibet die, & quolibet mense. in.l.nulli nec.nu.2.C.de frumen.vrbis constan.li.xj.fo.48.

Priores ciuitatis possunt facere bannum, quòd soluentes collectas veteres, liberentur à pœnis quas incurrerunt.in.l.temperent.nu.1.C.de vestibus oloberis & aura.li.xj.fo.37.

Priores ciuitatis soli nõ possunt legatũ mittere, sed requiritur magnum consiliũ.in.l.quoties.nu.1.C.de legationi.li.10.fo.31.

2 Priores ciuitatis, quòd etiam durante officio contrahere posint.in. l. principalibus.nu.2.ff.de rebus credi.fo.20.

7 Priores ciuitatum habentes arbitrium super publica vtilitate: an possunt statuere, quòd litigantes teneãtur compromittere.in.l.hęc quę necessariò.nu.4.C.de nouo codice faciendo.fo.2.

6 Priores habentes arbitrium super publica vtilitate communis, non possunt statuere nisi de pertinentibus ad vtilitates publicam principaliter.in.l.quoties.ff.ad municip.& de inco.nu.8.fo.239.

4 Priori ſi legatur biblia,& cuilibet fratri cappa,an prior habebit bibliã, & cappam? remiſsiuè.in.l.quæſitum.§.ſi quis fundum.nu.14.ff.de fundo inſtructo & inſtru.lega.fo.82.

4 Priori ſi legatur biblia & cuilibet fratri cappa,an prior habebit cappã. in.l.titia hærede.§.qui marco.ff.de annuis lega.fo.69.

7 Prioritas,vel poſterioritas temporis,quando eſt fundamẽtũ intẽtionis actoris alius ab eo debet probare,niſi cõtineret delictum.in.l.matrem. nu.3.&.4.C.de probatio.fo.145.

5 Prioritas,quòd non detur in pignore prætorio,ſed omnes ſunt pares. in.l.ſi finita.§.ſi plures.nu.1.ff.de dam.infe.fo.33.

7 Priuandi verbum,quòd intelligatur per ſententiam.in authẽ. habita.nu.9.C.ne fil.pro patre.fo.140.

6 Priuata delicta in quibus leuior pœna imponitur, dicuntur leuia delicta.in.l.leuia.ff.de accuſ.& inſcrip.nu.2.fo.157.

2 Priuata ſcriptura non requirit diem nec conſulem,quando requirat. in l.contubernam.§.idem quæſiuit.nu.1.ff.de pigno.fo.140.

Priuata ſcriptura neceſſariò non ſubſcribitur,nec quòd ſigilletur. ibidem.

2 Priuata ſcriptura,quando faciat ſemiplenam probationem, & quando plenam.in.l.admonendi.nu.24.&.26.ff.de iureiurando.fo.33.

Priuata ſcriptura eſt triplex.ibi.nu.25.

Priuati non poſſunt portare ſcarlatum.in.l.vellera.nu.1.C.de veſtibus oloberis & aura.li.xj.fo.37.

4 Priuati non poſſunt tollere ſolennitatem iuris in teſtamento.in.l. nemo poteſt.nu.2.ff.de leg.primo.fo.17.

Priuati non debent habere arma,ſed in locis publicis poni,in authẽ. de armis.nu.2.fo.39.

Priuati licitè vẽdunt,& portant cultellos ad panem incidẽdum,& moderandas pœnas.ibi.nu.8.

4 Priuatio habitus an ſequatur adpoſitionem priuationis? remiſsiuè.in.l. legata.nu.4.ff.de adimen.lega.fo.102.

1 Priuato licet hoſtem decipere,non tamen duci belli.in.l.hoc edicto.§. non fuit.nu.1.ff.de dolo.fo.128.

6 Priuatio non ſequitur,niſi habitus præcedat?&quando hoc ſit.in.l.decem ſtipulatus.ff.de ver.obl.nu.1.fo.45.

1 Priuatone poſita ad habitum nulla eſt reſtitutio, ſecundum philoſophum.in.l.ſi ex cauſa.§.papinianus.num.1.ff.de mino.xxv.anno.folio.134.

Priuato agenti hypothecaria contra donatarium, incumbit probatio, rem prius ſibi hypothecatam,quàm donatam fiſco.in.l.ſi priuſquàm. nu.4.C.de iure fiſci.li.10.fo.2.

Et ratio dubitandi in iſta lege,quæ fuerit.ibi.nu.6.fo.3.

1 Priuatus non poteſt prorogare iuriſdictiõem delegati etiam principis. in.l.ſi ſe ſubijciant.nu.10.ff.nau.cau.ſtab.fo.152.

Priuatus quilibet,poteſt authoritate carceratos ex iniuſta cauſa de carceribus extrahere.in.l.nemo.nu.11.C.de exactoribus tribu.libro decimo.fo.15.

4 Priuatus habens ius eligendi,non poteſt eligere perſonam incertam.in l.quidam relegatus.nu.9.ff.de rebus dub.fo.104.

Priuatus quo ad delictum,nobilitate & dignitate,licet ſit priuatus quo ad omnia commoda,non tamen erit priuatus quo ad onera quæ retinebit.in.l.ſi vt proponitis.nu.92.C.de dignita.li.12.fo.55.

Pœna non debet eſſe cauſa præmij.ibi.

Priuatus ob inſtrumenta de nouo reperta,ſi probat ſe non habuiſſe facultatem producendi illa inſtrumenta in illa cauſa,poſt ſententiam intra quadriennium reſtituitur,ex clauſula generali.in.l.Cauſas.nu.4.C. de ſenten.aduer.fiſc.latis retract.li.10.fo.9.

5 Priuatus poteſt donare,& legare concubinæ,& mulieri de qua eſt turpis ſuſpicio.in.l.miles ita.§.mulier.numer.3.ff.de mili.teſtamento.folio.165.

Priuatus,etiam debitor fiſci,nõ poteſt impetrare vt debitores ſui ſummatim exigantur.in.l.hi qui.nume.2.C.de conueniẽdis fiſci debitoribus.li.10.fo.6.

Priuatus non poteſt facere immenſam donationem eccleſiæ, ſine inſinuatione.in.§.ſinimus.num.2.in authen.de non alie.aut permu.fo..12.

6 Priuatus poteſt indicere bellũ per defenſione & recuperationæ ſuæ rei incontinenti.item ex interuallo,ſi non eſt copia iudicis.& hoc non eſt publicum.& obtenta in tali bello non efficiuntur capientium,licet homicidia & iniuriæ quæ ibi fiunt ex parte inferentis bellum licitè, non puniantur.in.l.hoſtes.ff.de cap.& poſt.reuer.nu.10.fo.235.

Priuilegia pro poſſeſsionibus ſuis habens,nõ tenetur ad collectam impoſitam pro remuneratiõe legatorum. in.l.maximarum.numero.1.C.de excuſatio.muner.libro decimo.folio.27.

Priuilegium datum officio dignitatem habenti,durat etiam dignitate finita.ibi.nu.2.

7 Priuilegia conceſſa clericis,intelliguntur conceſſa fauore eccleſiæ. in.l. non plures.nu.2.C.de ſac.ſan.ec.fo.14.

Priuilegia exemptionis,debent intelligi,ſine damno aliorum.in.l. vacuatis.nu.1.C.de decurioni.& eorum filijs.li.10.fo.20.

Priuilegia inſerta in corpore iuris,an tollantur per diſpoſitionem huius.§.in auth.vt omnes obe.iudi.pro.nu.15.fo.31.

Priuilegia quando in dubio cenſeantur conceſſa ad poſtulationẽ partis.in.§.pro temporalibus.nu.2.in auth.de eccl.tit.fo.56.

Priuilegia conſumpta,item inſtrumenta antiqua & conſumpta, quis petere poteſt,vt renouentur:niſi adeò conſumpta, vt legi non poſsint. in auth.de hære.& fal.nu.17.fo.2.

Tenor inſtrumenti,probari poteſt per teſtes.ibi.

Priuilegia dotis,quòd non tranſeãt ad creditores mulieris nec ad extraneos,in auth.vt exact.inſtan.de.nu.1.fo.46.

Priuilegia dotalia non poſſunt per ceſsionem transferri.ibidem. numero.2.

Priuilegia perſonalia,quibus ex cauſis ex tempore æſtimãtur.ibidem. nume.5.

6 Priuilegia primæ actionis intelliguntur repetita in ſtipulatione nouante.in.l.aliam.ff.de noua.& delega.nu.2.fo.86.

3 Priuilegia militum in teſtando circa forniam, & ſolennitatem teſtamẽti ſunt nouem,in.l.neq; enim.nu.3.ff.de mili.teſt.fo.163.

3 Priuilegia in teſtamentis militum circa perſonam teſtantis. ibidem. nume.4.

Priuilegia concernentia perſonam inſtituti.ibi.nu.5.

Priuilegia militis,circa ſubſtantiam diſpoſitionis.ibi.

3 Priuilegia duo ſpecialia in aliquo ſeruantur, propter magnam ſcientiam.in.l.ſed & reprobari.§.amplius.numero.2.ff.de excu.tuto.folio.82.

Priuilegia conceſſa militibus trahuntur ad doctores, vel aduocatos remiſsiuè.in.l.ſi vt proponitis.numero.19.C.de dignitatibus.libro.12.folio.53.

7 Priuilegia quæ tollantur ex diſpoſitiõe huius legis.in.l. qua in prouincia.nu.1.C.vbi de crimi.agi opor.fo.117.

6 Priuilegia conceſſa alicui & poſteris,ad natos ex fœminis non porrigũtur.in.l.qui ob hoc.§.vl.ff.de iure immu.nu.1.fo.246.

3 Priuilegia dotis,an dentur ipſi actioni dotis,an verò perſonę.in.l.dotis cauſa.nu.1.ff.ſol.mat.fo.3.

6 Priuilegiarius aliquid patiens contra ſuum priuilegium fieri in vno articulo,an ſibi præiudicet in alijs? in.l.qui ad tempus.§.vlti.ff.de decur. & inco.nu.1.fo.244.

6 Priuilegiatus ſuccedens nõ priuilegiato,vtitur iure eius cui ſucceſsit ꝑ tempore anteriori:poſt verò ſuo.in.l.fiſcus.ff.de iure fiſ.nu.1.fo.230.

7 Priuilegiatus quando vtatur priuilegio contra priuilegiatum.in authẽ. quas actiones.nu.3.C.de ſac.ſan.eccle.fo.28.

Priuilegiatus contra eccleſiam quando vtatur priuilegio.ibidem.numero.4.

Priuilegia quòd in dubio dicuntur conceſſa ad poſtulationem partis. ibi.nu.5.

Priuilegia conceſſa per legem generalem, licet præſumãtur conceſſa mera liberalitate principis,tamen in cõtrarium poteſt admitti probatio:ſcilicet quo ad poſtulationem.ibi.nu.6.&.7.

Priuilegium, quòd contra aliquem aliqua præſcriptio non currat: ꝙ valeat,ſi habet clauſulam non obſtante.ibi.nu.12.

Priuilegiatus in præſcriptione ſuccedens non priuilegiato quando vtatur dicto priuilegio.ibi.nu.15.

Priuilegium,quòd præſcriptio non currat, niſi centum annis: ſi habet clauſulam,non obſtante,quòd valeat.ibi.nu.10.&.11.

2 Priuilegiatus,quando excipiat reſtitutionẽ in integrum non habita ꝓpter læſionem.in.l.nam poſtea.§.ſi minor.numero.1.ff.de iureiuran.folio.26.

1 Priuilegiatus nec tenetur reſpondere coram epiſcopo, ſi delinquit,an & quando illud priuilegium ei proderit, ne poſsit cogi coram epiſcopo conueniri.in.l.beneficium.num.5.ff.de conſtitutionib.princip.folio.23.

6 Priuilegiatus ſuccedens non priuilegiato,quando vtatur ſuo? in.l.cum filiusfa.§.in hac ſtipulatione.ff.de verb.oblig.nu.3.fo.22.

1 Priuilegiatus quando poſsit vti priuilegio contra priuilegiatum. in.l. verum.§.item quæritur.nu.1.ff.de mino.xxv.ann.fo.134.

1 Priuilegiatus citatus non comparens ꝙ poteſt mulctari.in.l. ex quacunq;.ij.nu.25.ff.ſi quis in ius voc.fo.60.

1 Priuilegij allegatio in extraiudicialibus ꝙ nihil operetur .in.l.ex quacunq;.ij.nu.24.ff.ſi quis in ius voc.non ierit.fo.60.

7 Priuilegij verba,ꝙ debeant intelligi in eum caſum,in quo ius aliter diſponit.in.l.habeat vnuſquiſq;.numer.6.12.&.54.C.de ſac.ſanctis eccleſijs.fo.10.&.12.

3 Priuilegio tãtùm gaudent illi qui ſunt de numero.in.l.qui in collegio. nu.3.ff.de excu.tut.fo.89.

Priuilegio ſuo contra pœnam commiſſam ob non factum vnius hæredis,quando cohæres vtatur? in.§.pupillis.numer.3.in authen. de hære. & fal.folio.6.

6 Priuilegio põt concedi aliquibus ciuitatibus, vt nati ſequantur originẽ matris.in.l.

matris.in.l.municipem.ff.ad municip.& de ineo.nu.20.fo.238.

6 Priuilegio non vtens spatio.x.annor.illud amittit.in.l.nundinis. ff. de nundinis.nu.1.fo.250.

4 Priuilegio inducto,quòd ecclesia ex solo titulo acquirat dominium nõ potest renuntiari.in.l.filiusfa.§.diui.nu.12.ff.de leg.primo.fo.28.

5 Priuilegio remoto remanet quis in iure communi. in.l. sed & milites. nu.2.ff.de excu.tuto.fo.83.

Priuilegium competenti ratione originis,quando quis renuntiare possit.in.l.priuilegio.numer.1.C.de decurioni.& eorum filijs.libro.10.folio.20.

7 Priuilegio quando quis posit renuntiare.in.l.si quis.nume.1.C. de pactis.fo.57.

3 Priuilegium concessum ciuitati quando extendatur ad castra vel villã. in.l.sed & reprobari.§.amplius.nu.6.ff.de excu.tuto.fo.82.

7 Priuilegium datum prioribus,non durat officio eorum finito.in.l.placet.nu.13.C.de sac.sanc.eccle.fo.15.

6 Priuilegium militis q̃ se non extendit ad ea,quę per alium expediuntur.in.l.pœna legis.§.ad testamenta.ff.ad leg.corne.de fal.numer.1. folio.181.

Priuilegium præsumitur concessum ad partis postulationem.in.l.Scire debet.nume.14.C.de bonis vacant.& eorum incorpora.libro.10.folio.9.

7 Priuilegium quod habent filij clericorum,illud habeant etiam mortuis parentibus.remisiuè.in.l.1.nu.1.C.de epis.& cler.fo.28.

4 Priuilegium habens chordulam in qua sigillũ sit appensum corrosam probat,dummodo remaneat tantum de chordula quòd sigillum sustineat.in.l.tabulas.§.si rosæ.num.1.ff.de bono.posses.secundum tab.folio.180.

8 Priuilegium huius legis habet etiam locum in matrimonio putatiuo. & competit etiam sponsę.in.l.asiduis.nu.10.&qui potio.in pigno.habean.fo.107.

8 Priuilegium asiduis an debeat dari filijs eiusdem matrimonij,an etiam alterius.ibi.nu.2.&.12.C.qui potio.in pig.hab.fo.107.

8 Priuilegium inter actiones personales num is habeat ex cuius pecunia res emitur. in.l.licet.nu.2.C.qui potio.in pigno,habe.fo.106.

8 Priuilegium quod datur ratione personæ,transit ad suos heredes descẽdentes,non extraneos.in.l.scire debes.numero.2.C.de priuileg. dotis. fo.92.

Priuilegium dotis num competat ipsi actioni de dote,an mulieri.&an posit transferri per cesionem dotis.ibi.nu.6.&.80.

Priuilegium pupilli in actione tutelæ ad hæredes proprios pupilli nõ transit.ibi.nu.7.

5 Priuilegium concessum personæ quod respicit actum conueniendi nõ habet locum cum per alium cõuenitur.in.l.sed si hac.§. semper autem. nu.1.ff.de in ius voc.fo.58.

3 Priuilegium paupertatis auctis facultatibus non tenet.in.l.non tãtum. §.eos.nu.1.ff.de excu.tuto.fo.58.

7 Priuilegium debet intelligi cõcessum,sine alicuius iniuria.in.l. habeat. nu.21.C.de sac.san.eccle.fo.10.

3 Priuilegium concessum castro,an videatur concessum villis sibi subiectis?remisiue.in.l.non tantum.§.illiensibus.num.2.ff.de excu.tuto folio.85.

7 Priuilegium fori quis amittit propter falsum testimonium.in.l.nullũ. nu.5.C.de testibus.fo.152.

7 Priuilegium contra causam lite pendente quando quis impetrare posit.in.l.supplicare.nu.3.C.vt lit.penden.fo.39.

5 Priuilegium habens propter aliquem non debet vti contra illum. in.l. amicisimos.§.lucius titius.nu.7.ff.de excu.tuto.fo.87.

7 Priuilegium quod habet ecclesia competit etiam finibus ecclesiæ.At q in ecclesia potest per nuntium citari.in.l.præsenti.nu.2. &.3. C.de his qui ad eccle.confugiunt.fo.31.

3 Priuilegium datum alicui nõ extenditur ad eius collegam.in.l.administratio.§.eorum.nu.1.ff.de excu.tuto.fo.88.

7 Priuilegium probare debet,qui in quasi possessione est priuilegij.in.l. si solennibus.nu.1.C.de fide inst.fo.155.

8 Priuilegium prælationis,in hypothecaria non transit in alium.in.l. dotis causa.nu.3.ff.sol.ma.fo.3.

Priuilegium ne fundus dotalis alienetur.quando transeat ad omnes.ibidem.nu.2.

Priuilegium q̃ in dubio pro dote præsumatur,& pro ea fiat interpretatio,transit ad omnes,ad quos dos transit.ibi.nu.4.

Priuilegium tacitę stipulationis,& quòd cõtractus dotis sit bonę fidei. transit ad omnes.ibi.nu.5.

Priuilegium vt iudicium dotis sit summarium,an transeat ad hæredes. ibi.nu.6.

Priuilegium quòd præferatur cæteris non transit ad hæredes. ibidem. nu.7.

Priuilegium quòd tacita hypotheca dotis sit priuilegiata,transit ad suũ hæredem.ibi.nu.8.

3 Priuilegium concessum ob numerum filiorum an cesset, si aliqui filij moriantur.in.l.excusantur.§.non solum,numero.1.ff.de excu.tuto.folio.77.

8 Priuilegium super litis expensis concessum,ad aduersarium porrigitur,vt in iudicijs seruetur æqualitas.in.l.cum quidam.num.1.C.de fructi.& li.expen.fo.78.

7 Priuilegium personale trahitur ad hæredes,pro tẽpore præterito,pro quo est facta executio.in.l.hæredes.nu.1.C.ad senatusconsultum Velleia.fo.161.

8 Priuilegium quando impetratur à principe,in his,quæ causę cognitionem non requirunt:vel partem modicè lædunt, non debet pars citari. in.l.tempora.nu.3.C.de temp.appel.fo.86.

Priuilegium perditur per actum contrarium.in.l.cum adoptiuũ.nu.2. C.de decur.& eorum fil.li.10.fo.19.

5 Priuilegium personale quod datur in actione de dote,datur ipsi mulieri.in.l.quæsitum.§.1.ff.de priui.cred.nu.5.fo.140.

Priuilegium quo ad præstationem sportularum,vni concessum, extẽditur ad alium.in.l.in sacris.la.2.nu.8.C.de proximis sacro. scrinio.lib. 12.fo.54.

Priuilegium concessum ciuitati, quòd succedat in bonis vacantibus, quando valeat?In.l.scire debet.nu.3.C.de bo.vac.& eorum incorpora. li.10.fo.9.

Priuilegium quod de nouo conceditur,non tollit alia priuilegia petenti indulta.in.l.hac saluberrima.nume.2.C.de præposi. agen.in rerum. li.12.fo.60.

Priuilegium impetratum contra legem,vt valeat,debet dicere non obstante tali lege.in.l.neminem.nu.1.C.de cano.frumen.vrbis Roma.lib. xj.fo.39.

Priuilegiũ concessum mihi,& omnibus descẽdẽtibus masculis,& fœminis, quando comprehendat descendentes per lineam fœminam. in.l.quoties.nu.2.C.de priuile.schola.lib.12.fo.61.

Priuilegium perditur per pactum contrarium.in.l.cum decurionatus nu.3.C.de decur.& eorum fil.li.10.fo.29.

Priuilegium quando dicatur mutari,persona mutata.in.§.antenuptiali.nu.2.in auc.de non eligen.secundo nub.fo.7.

6 Priuilegium habens per vnum actum contrarium non videtur renunciare.in.l.honestè.ff.de priui.vete.nu.1.fo.238.

5 Priuilegium concessum monasterio,& eius capitulo:an detrahatur ad futuras capellas?remisiuè.in.l.damni.§.si is qui.nu.5.ff.de damno infecto.fo.40.

Et priuilegium datum alicui,vt pro suis prædijs non debeat soluere decimas:an detrahatur ad futura prædia?remisiuè.ibi.nu.6.

4 Priuilegium concessum clerico,videtur contemplatione ecclesię concessum,quando ecclesiæ foret vtile,alij inutile.in.l.ciuibus.nu. 4. ff.de rebus dubijs.fo.104.

5 Priuilegium concessum castro,an extendatur ad villam adiacentem.in l. si finita.§. ex hoc edicto. numero. 5. ff. de damno infecto. folio.33.

Et castro existenti in comitatu non potest priuilegium concedi. ibidem.

6 Priuilegium concessum ciuibus ciuitatis,quòd comprehendat Comitatenses.in.l.vrbis appellatio.ff.de verborum & rerum signi. numero 4.fo.254.

Ciuitas quando ponitur pro loco,muris finitur.ibi.

6 Priuilegium concessum alicui,an transeat ad liberos & eorum vxores, eorum viduas.in.l.semper.§.immunitati.ff.de iure immunita. numero.1.fo.246.

4 Priuilegium finitur finita causa priuilegij.in.l.titia.§.vsuras.nu.1.ff.de leg.secundo.fo.47.

Priuilegium concessum alicui, hac constitutione non obstante valet. in.§.mihi forte.numero.2.in authentica,vt omnes obedi. iudi. pro.folio.31.

Priuilegium concessum romęveteri,quòd illud etiam habeat roma noua.in auth.vt ecclesia roma.gau.nu.8.fo.15.

Priuilegium exemptionis,si conceditur alicui ecclesiæ,transit ad oẽs. aliâs suas ecclesias.ibi.nu.9.

Priuilegium concessum abbati,vel monasterio,an transeat ad ecclesias vel possesiones postea quæsitas.ibi.nu.11.

1 Priuilegium principis vel rescriptum vel aliud beneficium quanto tempore tollatur.in.l.beneficium.nume.6.ff.de constitutionibus princip.fo.23.

5 Priuilegium inductum ex tempore,quando computatur de momento ad momentum.in.l.placuit.numero secundo.ff.de manumisio. folio.57.

2 Priuilegium quod habet pupillus in actione tutelæ, quòd non transit ad hæredem,etiam descendentem.in.l.non solum.§.si puella.num.1.ff. de ritu nuptiarum.fo.155.

1 Priuilegium concessum sub nomine liberornm non extenditnr vltra nepotes.in.l.liberos.numero primo.ff. de senatoribus.fo.32.

4 Priuilegium concessum ab imperatore, non obstante aliqua constitutione, vel statuto, tollit etiam statuta futura. in.l.si mihi.§. in

legatis.nu.4.ff.de lega.primo.fo.8.

3 Priuilegium quod habet pupillus furiosus vel minor in bonis tutorũ vel curatorum,an etiam habeat eius hæres.in.l.non solum.nu.1.ff. de tute.&ra.distra.fo.92.

1 Priuilegium ætatis est potentius q̃ priuilegium,quod conceditur filio fami.in.l.verum.§.item quæritur.numero.3.ff.de mino.xxv.anno.folio.134.

4 Priuilegium personale non transit ad hæredes.in.l. cum patronus. nu.1.ff.de lega.secundo.fo.133.

3 Priuilegium militis non tollit priuilegium mulieris.in.l.dotalem.nu.1.ff.de mili.test.fo.164.

1 Priuilegium concessum personæ quando egrediatur personam, & ad hæredes transeat.in.l.quod principi.nu.2.ff.de consti. principum. folio.22.

3 Priuilegium habẽs propter aliquem quòd nõ vtatur illo cõtra ipsum.in.l.planè.nu.1.ff.de excu.tuto.fo.88.

1 Priuilegium concessum ecclesię ꝙ contra eam non possit sibi obijci,nisi præscriptione.xxx.annorum an valeat.in.l.si vnus.§.pactus ne peteret.nu.27.ff.de pactis.fo.88.

1 Priuilegium antiquũ vel destructum potest peti reuocari.in.l.si quis.§.nec iterum.nu.4.ff.de edendo.fo.78.

3 Priuilegium filiæ an transeat ad patrem agentem.in.l.post dotem. nu.33.ff.sol.ma.fo.29.

3 Priuilegium bonæfidei ad quemcunq; transit etiam ad diabolum infernalem,si contingeret.ibi.nu.34.

3 Priuilegium ne filium conueniatur,nisi inquantum facere posit,quòd non competat filijs alterius matrimo.in.l.etiam filios.nu.4.ff. soluto ma.fo.4.

3 Priuilegium concessum titio,& posteris.vel titio,& suo generi, vel titio & hæredibus, quando transeat ad hæredes & ad quos.in.l.quia tale.nu.5.ff.sol.ma.fo.12.

3 Priuilegium quando in dubio intelligatur reale,&quando personale remisiuè.ibi.nu.6.

2 Priuilegium datum pupillo intelligitur,vt nõ auferat ius alterius. in.l.idemq;.nu.1.ff.qui potio.in pigno.habean.fo.142.

7 Priuilegium,quando latisimè,& quando strictè intelligatur.in.l.si qñ.nu.1.C.de inoffic.testa.fo.122.

3 Priuilegium debet intelligi sine alterius iniura.in.l.impuberi. nu. 2.ff.de admini & peri.tuto.fo.64.

3 Priuilegium militum non extenditur extra dispositionẽ factam super suis bonis.ibi.nu.3.

3 Priuilegium paupertatis perditur diuitijs superuenientibus. in.l. non tantum.§.eos qui.nu.1.ff.de excu.tuto.fo.77.

3 Priuilegium quod datur pupillo non transit ad hæredes. in.l.ex pluribus.nu.2.ff.de admini.& peri.tuto.fo.65.

3 Priuilegium quod habet pupillus in actione personali contra tutorem ꝙ præferatur omnibus, quòd non transit ad hæredes.ibi.nu.3.

6 Priuilegium quod habent cruce signati ne posint conueniri intra annum,an transeat ad fideiussorem.in.l.cum filiusfa.ff.de verb.oblig.§.si stipulatus sum.nu.2.fo.22.

7 Priuilegium concessum per mendacium non valet.in.l.præscriptione.nu.1.C.si contra ius vel vtil.pub.fo.40.

7 Priuilegium .l. placet.C.de sac.san.eccles.quòd porrigatur ad res de nouo acquisitas.ibi.nu.8.fo.14.

7 Priuilegium,quando dicatur perpetuum & quando temporale? remissiuè.in.l.falso asseueratur.nu.2.C.de diuer.rescrip.fo.41.

Priuilegium qualiter perdatur per actum contrarium.remisiuè. ibid.nu.3.fo.42.

8 Priuilegium respiciẽs litis ordinationem concessum vni, transit ad aduersarium.& quid si respiciat litis decisionem.in.l.cum quidam.nu.3.&.4.C.de fruct.& lit.expen.fo.78.

Priuilegium principis absorbens in totum ius alterius,an valeat. remissiuè.in.l.originarios.nu.1.C.de agrico.& censitis.li.ej.fo.45.

Priuilegium immunitatis non porrigitur ad munus ordinarium. in.l.omnes.nu.1.de indictionibus.li.10.fo.14.

4 Pro, quando faciat conditionem,vel modum.in.l.quibus diebus.§.termilius.numer.decimo.ff.de conditio.& demonstratio.folio.124.

4 Pro Titio,& nomine Titij idem est.in.l.fideicom.§.interdum.n.2.ff.de lega.tertio.fo.52.

5 Pro hærede qualiter sumatur in hoc titulo.in.l.pro hærede.nu.1.ff.pro hære.fo.114.

Et pro hærede vsucapiunt singulares res iure seruitutis, & præscribuntur non hæreditas nec res corporales.ibi.nu.4.

Et pro hærede vsucapere quis posit? remisiuè ad gl.ibi.nu.2.

Et quòd pro hærede vsuscapiuntur extranei,& non sui.ibi.nu.3.

3 Pro dote,sine interpellatione,mulier non constituitur in mora.in.l. de diuisione.nu.2.ff.sol.ma.fo.7.

1 Pro hærede sumitur tribus modis.in.l.pro hærede.nu.1.ff.de peti.hære.fo.166.

Proauia & alij superiores,quòd admittantur ad tutelam,sicut mater & auia.in.§.ex his.nu.1. in authen. de hær.ab intest.fo.54.

Nurus appellatione,venit proauia.ibi.

Auiæ appellatione,venit proauia.ibi.

3 Proauia ꝙ posit esse tutrix,quia est verè auia.in.l.si quis sub cõdi. nu.6.ff.de test.tute.fo.50.

1 Proauię defertur tutela,sicut matri &auiæ.in.l.cui eorum.§.affinitates.nu.3.ff.de post.fo.98.

2 Probanda in hypothecaria directa,& in vtili,& in quasi hypothecaria.in.l.si ab eo.numero.1.ff.de pigno.folio.139.

8 Probandi onus altero ex correis esse soluendo,altero per actorem conuento,cui incumbat? in auth.hoc ita.num.28.&.C.de duobus reis stipul.fo.112.

7 Probandi onus incumbit ei,qui dicit.in.l.actor quod asseue.nu.1. C.de probatio.fo.148.

7 Probandi contractum venditionis simulatum ,modus.in.l.pacta nouissima.nu.2.C.de pact.fo.52.

6 Probandi onus cui incumbit, quando aliquis contra aliquẽ dicit ipsum non seruasse confinia,& ille dicit ꝙ sic.in.l.relegati.ff.de pœn.nu.3.folio.202.

2 Probandi onus dicenti incumbit,nisi pro eo sit præsumptio.in.l.ei incumbit.nu.1.ff.de nauti.fœno.fo.150.

Et quando probandi onus incumbat.ibi.nu.2.

4 Probando quem fuisse furiosum certo tempore,vel mensibus transfertur onus probandi in aduersarium.in.l.mutus.nu.4.ff.de bonorũ possesio.furio.fo.165.

5 Probando cuipiam si se quis astringit,si nõ probat,perdit causam. in.l.ait prætor.§.item quæsitum.ff.de aqua quo.& ęst.nu.1.fo.161.

Probans se proximis tribus annis soluisse, quando præsumatur retro soluisse.in.l.quicũq;.nu.1.&.3.C.de apochis publicis.& de descriptio.li.10.fo.16.

Probatio contra instrumentum in scriptis, licet non admittatur nisi per scripturam:tamen admittitur contra præsumptionem quę resultat ex instrumento,non tamen ex ipso compræhenditur.ibi.nu.2.

5 Probans testes falsum dixisse etiam corruptos,non obtinet,nisi probet eos corruptos vt contra eum dicant.in.l.fulcinius.§.quid sit tamen. ff.ex quib.cau.in pos.ea.nu.2.fo.137.

5 Probans se præscripsisse ius colligendi pedagium,obtinet in illa specie quam probat.l.prętor ait.§.si quis hoc interdicto.ff.de itine.actuq; priua.nu.1.fo.160.

Idem in præscribente iurisdictionem.ibi.

8 Probare non videtur hoc esse,quod ad hoc cõtingit abesse.in.l.nõ hoc.nu.1.C.vnde legitimi.& vnde cognati.fo.10.

2 Probare possum quod non probaui prima instantia,in alia instantia tẽdẽte ad diuersum finem:licet super eisdem articulus sint recepti testes,& publicati in alia instantia.in.l.iulianus.num.3.ff.de condi.indebi.folio.62.

3 Probare mortem per famam quibus casibus sufficiat.in.l.tabularum.§.si dubitetur.nu.1.ff.quæmadmodum test.ape.fo.188.

3 In his quæ sunt maximi præiudicij mors verè debet probari. & quomodo deponant testes.ibi.nu.eod.

3 Probare mortem per famam & alias præsumptiones sufficit in re magni præiudicij: quę tamen potest reponi in pristinum statum.ibi.numero.2.

3 Probare per iuramentum an sufficiat in ista summaria cognitione.in.l.si quis à liberis.§.solent.nu.4.ff.de liberis agnos.fo.42.

1 Probare debens aliquid si contra non est præsumptio efficitur duriori probatione.in.l.non est verisimile.nu.1.ff.quod met.causa.fo.128.

5 Probare de suo interesse,qualiter pars debeat,quando quis nõ vult exhibere tabulas? vbi per iuramentum in litem contra illum, qui dolo non exhibet.l.locum habet.§.condemnatio.ff.de tabul.exhib.nume.3.folio.148.

1 Probare debet quis casu rem admisisse quando est fundamentum suę intentionis.in.l.si quis.§.an & hæredi.nu.1.ff.de edendo.fo.78.

7 Probare de denuntiatione,vel protestatione sibi facta,quis potest per iuramentum.in.l.si quis.nu.4.C.depo.fo.172.

8 Probare promisionem factam purè quis debeat, & quando posit confesio pro parte acceptari.in.l.si quidem.nu.2.C.de exceptio. seu præscript.fo.109.

2 Probare si velim me habere ius eundi per fundum tuum, & probo me iuisse vsq; ad medium, non probabitur seruitus super toto.in.l. cum de in rem verso.nu.10.ff.de vsur.fo.149.

7 Probare quisq; debet id,quod est causa suę intẽtionis.in.l.cum & ipse.nu.1.C.si aduersus credi.fo.98.

7 Probare obligationem & rem traditam loco pignoris ad quid sit vtile? in.l.nec creditores.nu.4.C.de pign.act.fo.160.

5 Probare quis debeat, quòd pupillus vẽdens, ex aspectu apparebat adultus.in.l.pro emptore.§.si à pupillo.nu.5.ff.pro emptore.fol.113.

Probari

in.l.pro emptore.§.si à pupillo.nu.5.ff.pro emptore.fo.113.
2 Probari quid debeat,vbi ex iure agitur.in.l.nam postea.§.iureiurando nu.3.ff.de iureiuran.fo.25.
3 Probari quomodo poterit quòd quis metu pœnæ non adiuit.in.l.si qs in graui.§.eleganter.nu.2.ff.ad senatuscon.Sylla.fo.194.
7 Probari contra instrumenta,& contenta in eis,quæ hodie fiunt contrarium potest,etiam per testes.in.l.generaliter.nu.11.C.de non numera.pecu.fo.165.
Et cautela est,vt contra instrumentum non possit probari,etiam de fictione,nisi per scripturam.ibi.nu.12.
6 Probari ad hoc,vt aliquis puniat de adulterio,qd oporteat.in.l.si vxor.§.sed si ea.ff.ad leg.iul.de adul.& stup.nu.1.fo.171.
7 Probari directè nequeunt,quæ in animo consistunt,sed indicijs omnino perspicuis.in.l.dolum.nu.1.C.de dolo.fo.92.
2 Probari qualiter possit,aliquid fuisse tacitè omissum à partibus.in.l.cũ quid.nu.10.ff.de rebus cred.si cer.peta.fo.6.
3 Probat qui non improbat,& quando,remissiuè.in.l.senatus.§.mariti.nu.1.ff.de li.agno.fo.40.
1 Probata amissiõe rei,quis debeat probare dolum,& quis casum.in.l.si quis.§.an & hæredi.nu.4.ff.de edendo.fo.78.
4 Probata amissione rei,an quis probet casum,vel agens dolum,vel culpam amittentis.remissiuè.in.l.cum ita.§.species.nu.2.ff.de lega.secundo.fo.33.
1 Probatio ætatis per aspectum quando fiat.in.l.de ætate.nu.8.ff.de mino.xxv.an.fo.138.
8 Probatio filiationis probatur præsumptiuè,secundum formam.l.filiũ de qua.ibi.in.l.hæreditatem.nu.2.C.quorum bono.fo.93.
7 Probatio facta in secunda dilatione data,causa non cognita,quando valeat.in.l.quoniam.nu.3.C.de dilatio.fo.116.
Probatio facta sine dilatione,an valeat?remissiuè.ibi.nu.4.
Probatio per confessionem partis,quòd admittatur contra præsumptiõem iuris,& de iure.in auth.de equali.do.nu.13.fo.47.
7 Probatio contra præsumptionẽ iuris,& de iure,non admittitur in contrarium.in.l.siue possidetis.nu.12.C.de proba.fo.145.
Probatio contra præsumptionem iuris tantum admittitur.& ex præterito quando præsumatur in præsens.ibi.nu.13.
3 Probatio admittitur contra præsumptionem resultantem ex testamẽto.in.l.& si pepercerit.§.filius.ff.de lib.& post.fo.103.
7 Probatio facta quòd aliquis locus sit de iurisdictione,puta perusina,cũ non sit:quòd non præiudicet iurisdictioni iudicis,cuius est locus.in.l.præscriptione.nu.10.C.si contrarius vel vtil.pub.fo.40.
7 Probatio in contrarium huius legis admittitur.in.l.si mater.nu.5.C.de inoffic.testa.fo.120.
5 Probatio præiudicat alteri,vbicunq; præiudicat sententia.in.l.sæpe cõstitutum.ff.de re iud.nu.12.fo.130.
6 Probatio bonæ vitæ minuit indicia contra reum.in.l.desertorem.§.an tepe.ff.re milit.nu.1.fo.237.
1 Probatio ętatis sola sine pronunciatione,facit præiudicium.in.l.de ętate.nu.14.ff.de mino.xxv.annis.fo.139.
1 Probatio ætatis facta in vna causa præiudicat in alia penitus extranea.& quomodo?ibi.nu.15.fo.139.
7 Probatio semiplena sufficit in causis,quæ non pariunt plenum pręiudicium.in.l.iudices.nu.3.C.de iudi.fo.110.
6 Probatio an admittatur contra præsumptionem iuris?in.l.sciẽdum.ff.de ver.ob.nu.9.fo.15.
Probatio non admittitur contra fictionem.ibi.
3 Probatio per iuramentum ꝙ non admittatur vbi quis conuenitur ex dolo alterius.in.l.ob dolum.nu.1.ff.quando ex facto tuto.vel cura.folio.71.
7 Probatio,est rei dubiæ per argumentum ostensio.in.l.rubrica.nu.1.C.de probatio.fo.142.
7 Probatio contra præsumptionem iuris,& de iure,quòd non admittatur,nisi per confessionem.in authen.sed iam necesse.num.3.C.de dona.ante nupt.&c.fo.179.
2 Probatio contra pręsumptionem iuris & de iure,admittitur solùm per confessionem.in.l.iulianus verum.numer.2.ff.de condictio.indebi.folio.62.
7 Probatio præuaricationis aduocati an sufficiat in causa contra principalem.in.l.si patrimonium.nu.3.C.de diuer.iudi.fo.74.
7 Probatio semiplena quando eliditur aliqua præsumptione,non est locus dilationi iuramenti.in.l.in consilio.nu.1.C.qui & aduersus quos in integ.resti.non postu.fo.99.
2 Probatio,quòd includit omnem modum probandi.in.l.si duo patroni §.idem iulianus.nu.3.ff.de iureiuran.fo.27.
3 Probatio quæ requiratur in hac summaria cognitiõe.in.l.omnibus.nu.5.ff.quemad.test.ape.fo.187.
2 Probatio contra promissionem in scriptis factam,non admittitur nisi per cõtrariam scripturam.in.l.cum de indebito.nu.2.ff.de nautico fœnore.fo.155.
8 Probatio contra præsumptionem huius.l.quando admittatur in contrarium.in.l.1.nu.6.C.de lib.præte.vel exhære.fo.25.
3 Probatio plena sequitur ex pluribus familiaribus deponentibus.in.l.excusaretur.nu.7.ff.de excu.tut.fo.80.
Probatio prioritatis temporis,potest fieri testibus publicatis,si in primis articulis tempus non fuit deductum.in.l.si priusquam.nu.12.C.de iure fisci.lib.10.fo.3.
Probationem semiplenam fieri per domesticos:comparationem literarum,vel per fugam.Item per vnum testem de fuga.remissiuè.in.l.in bonæ fidei.numero secundo &.3.C.de reb.creditis,& de iureiurando.folio.133.
6 Probationem post conclusionem in causa,admittitur in criminalibus,etiam per instrumenta.in.l.diui fratres.ff.de pœnis.numero secundo.folio.206.
2 Probationes duæ semiplenæ,quando faciant vnam plenam.in.l.admonendi.nu.48.ff.de iureiur.fo.35.
7 Probationes quæ dicantur manifestæ.in.l.si creditor.nu.5.C.de pign.act.fo.159.
1 Probationes factæ tali casu ꝙ non prosint super negotio principali.in l.ex quacunq;.ij.nu.18.ff.si quis in ius voc.non.fo.60.
1 Probationes quæ factæ sunt super emergenti,non probant etiã inter easdem personas,si ad alium finem agitur.ibi.nu.23.
5 Probationes factæ in ciuili,faciunt fidem criminali.l.locum habet.§.si quis dolo.ff.de tab.exhi.nu.1.fo.146.
5 Probationes fiendæ ex parte rei in hoc interdicto.l.ait prætor.§.quod ait prætor.ff.vti possessi.nu.19.fol.156.
8 Probationes factæ de violentia in causa ciuili,an faciant fidem in criminali?remissiuè.in.l.si quis ad se fundum.nu.4.C.ad leg.Iul.de vi pub.vel priua.fo.125.
7 Probationes factæ coram arbitro,faciunt fidem coram iudice.in.l.cũ antea.nu.8.C.de recept.arbit.fo.105.
6 Probationes factæ in vno iudicio in his,quæ mutationem temporis recipiunt,non faciunt fidem in alio.in.l.cura.§.j.ff.de mu.& ho.nu.1.folio.245.
6 Probationes factæ nulla data dilatione,valent.in.l.in crimine.ff.ad.l.de adul.& stup.nu.1.fo.177.
7 Probationes quando post sententiã admittũtur respicientes vires sententiæ,sicut vna pars admittitur ad probandum validitatem sententię,ita altera pars ad inualidandum.in.l.admonendi.numero.6.ff.de iureiuran.fo.32.
2 Probationes & dicta testium contra debitorem,quòd præiudicent creditori,sicut sententia.in.l.si superatus.nu.4.ff.de pig.fo
7 Probationes legitimæ quæ dicantur.in.l.proprietatis.nu.1.C.de probatio.fo.143.
6 Probationes factæ in instantia causæ ciuilis,an prosint in causa criminali,vel econtra.in.l.prætor.§.j.ff.vi bono.rapto.nu.5.fo.134.
1 Probationibus à iudice neglectis aduersus eundem quo vdi oremetendum.in.l.argentarius.§.cum autem.ff.de edendo.fo.80.
2 Probationis vtriusq; partis quando sunt pares,ille obtinet qui habet aliquam præsumptionem pro se.in.l.si duo patroni.num.3.ff.de iureiuran.fo.27.
4 Probationis nomine,venit vera.in.l.lucius titius.nu.1.ff.de condi.& demonst.fo.129.
Probationis appellatione,intelligatur de idonea.in.l.Et si instrumẽta.nu.3.C.de fide instru.& iure hastæ fiscali.10.fo.7.
7 Probato initio iuris præsumdtione,præsumitur continuatio.in.l.siue possidetis.nu.8.C.de probatio.fo.145.
7 Probatum,quòd releuat:ad id probandum quis nõ admittitur.in.l.ad probationem.nu.1.C.de proba.fo.148.
3 Probatur ꝙ quis sciuerit suum fratrem ꝑ publicam vocem.in.l.nemo.§.qui frater.nu.1.ff.de hære.insti.fo.131.
4 Probatur quòd quis fecerit aliquid animo implendi conditionem probando quòd sciuerit conditionem incertam.in.l.conditionum.nu.3.ff.de condi.& demon.fo.117.
7 Probatur contra præsumptionem iuris,& de iure,admittitur ex volũtate vtriusq; partis;& etiam per partis confessionẽ.in.l.in contractibus.nu.5.&.6.C.plus valere quod agitur.fo.159.
3 Procedere qui poterat vt arbiter,& arbitrator si elegit viã arbitri,an possit redire ad aliã?viam remiss.in.l.si miles.nu.2.ff.de mili.test.fo.163.
1 Procedi vbicunq; potest contra absentem quilibet etiam sine mandato admittitur ad ostendendum eius innocẽtiam.in.l.seruum quoq;.§.publice.nu.3.ff.de procu.fo.106.
6 Procedi vt ritè possit cõtra aliquem de auxilio,vel ope ad maleficium oportet ꝙ prius constet de maleficio.in.l.si is qui rem.§.si tu titium.ff.de fur.nu.2.fo.129.
Et contumacia principalis delinquentis quòd non nocet auxilianti.ibidem.
3 Procedit summariè,sine strepitu & figura iudicij in causa matrimoniali & quodammodo eam tangentibus.in.l.si constante.num.82.ff.solma.fo.21.

Index singularium materiarum

Processu pendente contra dominum non possum agere cõtra fructuarium, vel econtrà eo defendente: secus si est contumax.in.l.quàmuis.nu.7.ff.de dam.infecto.fo.31.
8 Processum fieri cõtra violentos summatim, & nõ obstante aliqua exceptione, & sine libello.in.l.momentaneæ.nu.1.C.vnde vi.fo.96.
5 Processum super platæam communẽ, inter plures consortes, facere nõ licet.l.si duo.§.labeo.ff.vti posidetis.nu.1.fo.158.
5 Processus in hoc iudicio factus sine libello, vel litis contestatione, quòd non sit nullus: licet per iudicem appellationis rescindi posit, si teneret contrariam opinionem.in.l.dies cautioni.§.hoc autem.nu.13.ff.de dã. infect.fo.29.
4 Processus factus à iudice recusato quòd sit ipso iure nullus.in.l.quia poterat.nu.3.ff.ad senatusconsul.treb.fo.145.
5 Processus, quòd valeat, si iudex non obseruet spatium temporis datum absenti: licet per appellationem rescindatur, ab breuitatem temporis.in l.si finita.§.non autem.nu.3.ff.de dam.infect.fo.36.
5 Processus factus per iudicem incompetentem vel ratione personæ suæ vel causæ, vel latigantium, vel delegationis, si non opponatur, valet præterquàm in clerico.in.l.quidam consulebant.ff.de re iudic.nume.6.folio.129.
1 Processus nullus potest consensu partium vno momento validari.& quomodo?in.l.mutari.nu.3.ff.de procu.fo.104.
1 Processus factus die feriato in contumacem suspectum, tenet.in.l. eadẽ oratione.nu.2.ff.de ferijs.fo.61.
6 Processus factus per iudicem infamem, an teneat si nõ fuit oppositum? remissiuè.in.l.de vi.ff.ad leg.iul.de vi priua.nu.3.fo.178.
6 Processus quando fit contra capientem ex naufragio, debet apponi de valore, vt posit certificari de pœna.in.l.pedius.§.j.ff.de incend,ru.naufra.nu.3.fo.136.
8 Processus in casu huius authen.potest fieri sine scriptis. & in qualibet graui causa, excepto libello, & sentẽtia profertur sine scriptis: licet posteà in scriptis redigatur.in authen.nisi breuiores.num.2.&.3.C.de sen, ex pericu.recit.fo.76.
1 Processus factus contra patrem & patronum presentes, venia non petita valet.in.l.quamuis.nu.2.ff.de in ius voc.fo.58.
6 Processus factus contra reum ꝙ valeat, etiam si aduocati non fuerunt adhibiti declaratum, an esset examinandus.in.l.custodias.ff.de pub.iud. nu.2.fo.154.
8 Processus quando fit sine scriptis, creditur simplici informationi iudicis.in authen.nisi breuiores.nu.4.C.de sen.ex peri.recit.fo.67.
1 Processus factus coram incompetẽti per errorem an teneat.in.l. ex quacunq;.n.nu.18.ff.si quis in ius voc.non.fo.60.
Processus factus per creditorem contra extraneos possessores, non facta excusione principalis, quòd teneat: si non opponatur. in.§. sed neque.nu.9.in auth.de fideius.fo.9.
7 Proclama generale fit, quando ignoratur qui sint creditores in.l.si omnes.nu.5.C.si minor se ab hęre. absti.folio.98.
Et quòd legatarij debent citari.ibi.nu.6.
3 Proclamatio generalis, an sufficiat quando creditores volunt agere contra bona hæreditaria.& non reperitur hæres.in.l. si quis consti. §. item si conditioni.nu.1.ff.de hære.insti.fo.126.
1 Proclamatio facta per potestatem, ꝙ quicũq; cœperit talem bannitum habeat mille, quando valeat.in.l.iuri operam.nu.3.de iust. & iure.fo.5.
7 Procurans potentiorũ potrocinium, debet priuari causa.in l.diuinæ.nu.1.C.ne lice.poten.fo.85.
6 Procurator in crimine publici iudicij constitutus, quas exceptiones ꝓponere potest.vbi quòd dilatorias, quæ crimen non tangant.in.l. accusatore.§.j.ff.de pub.iud.nu.18.fo.154.
Procurator in crimine publici iudicij, ꝙ posit opponere exceptiõem tangentem delictum, si constat notoriè eam esse veram.ibi.nu.19.
Procurator in criminalibus ꝙ non posit opponere exceptionem peremptoriam.ibi.nu.20.
Procurator in criminalibus non admittitur ad opponendam exceptionem dubiam de iure, licet non sit dubia de facto.ibi.nu.21.
1 Procurator in rem suam procuratorem constituit ante lit.contest.in.l. procuratori.j.nu.3.ff.de procu.fo.103.
1 Procurator qui habet mandatum ad substinendum, potest constituere procuratorem ante litem conte.ibi.nu.4.
7 Procurator quando cõpromittit, & dubitatur de mandato, debet cauere dñm ratum habiturum compromissum.in.l.cautio rati.num.3.C.de procura.fo.77.
Procurator quando est certum ipsum non habere mandatũ, non admittitur etiam cum cautione rati.ibi.nu.4.
Procurator rei semper debet cauere iudicatum solui.ibi.nu.9.
Procurator qui agit, & dubium sit de mandato: quando teneatur cauere de rato.ibi.nu.10.
7 Procurator qui consueuit viuere de salarijs, quæ percipit ex curijs, si facit expensas in petẽdo tutorem, censetur fecisse animo repetendi. in.l. contra impuberes.nu.3.C.de neg.gest.fo.86.
Et quid in amico paterno.ibi.nu.4.
1 Procurator cõstitutus ad agendũ non potest executiõem sententiæ petere nisi procu.generalis ad lites præsentes & futuras.in.l.si procurator. nu.2.ff.de procu.fo.105.
7 Procurator, quando posit renuntiare liti, & exceptionibus.in.l.postq; nu.10.C.de.pactis.fo.51.
2 Procurator si detulit iuramentum, & posteà dominus veniẽs vincat, vel succumbat: qualiter committatur stipulatio rati.in.l.iusiurandum.§.procurator.nu.7.ff.de iureiurando.fo.30.
4 Procurator tenetur de omni culpa etiam leuissima & tenetur cauere.in l.cum res.nu.4.ff.de legatis primo.fo.15.
4 Procurator effectus pauper post mãdatum eo ipso cẽsetur reuocatus. in.l.liberto suo.§.largius.nu.3.ff.de annu.lega.fo.70.
7 Procurator quando est ad acta cõstitutus, non dubitatur de mãdato.in l.non est certi iuris.nu.1.C.de satisdando.fo.105.
Procurator actoris tenetur cauere de defendendo, in causa recõuentionis.in.l.non est incerti iur.ibi.nu.3.&.161.
Procurator rei cauet de iudicato soluendo.ibi.nu.4.
Procurator an debeat satisdare, quando constat de mãdato, quomodocunq; constat.ibi.nu.6.
Procurator constitutus apud acta, & constitutus extra iudicium, quantum ad reuocationem in quo differat.ibi.nu.8.
Procurator lite contesta.non reuocatur ipso inuito, & sine causa.ibidẽ. nume.15.
Procurator actoris, & procurator rei, quid inter se distent. remissiuè. ibi.nu.17.
3 Procuraror constitutus, ad causam simpliciter, an videatur datus ad omnes causas præsentes & futuras.in.l.qui habent.§. si pupillus.ij.nu.1. ff.de tute.fo.47.
3 Procurator simpliciter datus, ꝙ intelligatur quo ad personas & res nominatas in instrumento.in.l.quod dicitur.nu.1.ff.de tutelis, fo.47.
3 Procurator ꝙ intelligatur datus ad agendum & defendẽdum. ibidem, nume.3.
7 Procurator à minore constitutus, quòd debeat cauere, quòd minor nõ petet restitu.in integ.in.l.neq; tutores.nu.14.C.de procu.fo.80.
2 Procurator & coniuncta persona non admittuntur ad iurandum in litẽ in.l.vulgo.nu.3.ff.de in lit.iuran.fo.40.
5 Procurator substitutus ab alio procuratore propter dubium in mandato, an debeat cauere dominum ratum habiturum: hoc est ꝓcuratorem substituentẽ, vel aliũ.in.l.de curatore.ff.de cura.bo.dando.nu.6.fo.143.
2 Procurator constitutus à pupillo cum tutoris authoritate, tutela finita, non finitur.in.l.si cum villico.§.si impubes.numero.1.ff. de institu.actio.fo.94.
5 Procurator & fideiussor in quo differant & quare, quo ad apponẽdum exceptionem merè personalem competentem.in.l.si cum procuratore.ff.de re iudi.nu.2.fo.125.
3 Procurator quando posit cõueniri officio durante.in.l. cum curatore. nu.1.ff.de admi.& peri.tuto.fo.63.
3 Procurator non tenetur dominum defendere, nisi arbitrio boni viri.in l.seruum quoq;.§.ait prætor.nu.2.ff.de procu.fo.106.
1 Procurator constitutus ad agendum tantum condictione taxatiua non tenetur dominum defendere, secus si esset simpliciter constitutus ad agendum.ibi.nu.3.
1 Procurator actoris satisdat de rato quando est dubium de mandato, ibidem.nu.4.
1 Procurator in rem suam ex necessitate dicitur is cui sunt adiudicata bona iudicio familæ erciscũ.vel nomine debitorum: & ex persona sua vtitur exceptionibus & replicationibus.ibi.§.æquum.nu.1.fo.eo.
1 Procurator in rem suam licet agat nomine procuratorio tamen concludendo debet dicere, peto te condemnari mihi dicto nomine ad dãdum & soluendum mihi, & pro mea vtilitate: & hoc quando intentat directè vtiles.in.l.si quis in rem.nu.1.ff.de procu.106.
1 Procurator in rem suam intentans vtiles.an teneatur defendere cedentem in causa reconuentionis.ibi.nu.2.
1 Procuratori in rem suam in casibus quibus non tenetur dominum defendere, potest obijci exceptio compensationis.ibi.nu.3.
1 Procurator in eadem terra licet tribunal sit diuersum, cogitur dominũ defendere.in.l.sed & hæ.§. non solum.ff.de procu.fo.106.
1 Procurator cæsaris an posit vendere & habere fidem de pretio. in.l. quæ acta.j.nu.4.ff.de offi.pro.cæsa.fo.42.
1 Procurator priuati an posit vẽdere & habere fidẽ de pretio. ibi.nu.5.
1 Procurator constitutus ad vendendum, an posit facere alium procuratorem & in repet.nu.11.ibi.nu.7.
5 Procurator, si iurat procuratorio nomine se animo calumniæ non petere, sufficit.in.l.qui bona.§.si alieno.nu.3.ff.de dãm.infe.fo.32.
Procurator, qui iurat de calumnia, debet habere speciale mandatum ad iurandum de calumnia in tali causa, quam habeo cum tali: licet communis practica aliter obseruet, à qua non est recedendum.ibi.nu.5.
Procurator generalis sine speciali mandato, quando dominus non potest habere: iurat de calumnia.ibi.nu.9.

Item de

Item de veritate,& affectione.ibidem.
Procurator generalis poteſt præſtare iſtud iuramentum probationis, & iurat in animam ſuam,non domini.ibi.nu.11.
Et quòd iſtud iuramentum eſt de credulitate,& eius forma ponitur. ibidem.nu.12.
Procurator,ſi in iſto iuramento iurat procuratorio nomine ſimpliciter ſe animo calumniæ non petere,non ſufficit.ibi.nu.13.
2 Procurator ſi ſoluit indebitum, quando repetatur per dominum.in.l. ſi procurator.nu.1.&.4.ff.de condi.inde.fol.49.
Procuratori generali vbi culpa non poteſt imputari,periculum pertinet ad dominum.ibi.nu.5.
6 Procurator fiſci qui vendidit res minoris,vel eccleſiæ,non poteſt habere fidem de pretio.in.l.ſi procurator.§.j.ff.de iure fiſc.nu.1.fo.230.
6 Procurator etiam ad vnum articulum in capitali cauſa interuenire non poteſt,ſi accuſatus non eſt carceratus.in.l.accuſatore.§.j.ff.de pub.iud. nu.13.fo.154.
Et ſi eſt detentus ad omnem articulum,præterq̃ ad ſententiam.ibidẽ.
6 Procurator ex parte rei,ꝙ poſsit interuenire,ſi per ſtatutũ pro homicidio imponitur pœna pecuniaria.in.l.accuſatore.§.j.ff.de publ.iudi. nu.14.fo.154.
Procurator ex parte accuſatoris interuenire non poteſt in cauſa publi. iudicij.ibidem.
Procurator an admittatur, quãdo in defectum pecuniariæ imponitur pœna capitalis?remiſsiuè.ibi.nu.15.
6 Procurator ad lites põt executionẽ ſentẽtiæ,in qua fuit procurator petere,ſi in mandato dicitur ad lit.præſentes & futuras,non virtute ſimplicis mandati.in.l.hoc iure.ff.de ſolu.& libera.nu.4.fol.96.
Procurator ad lites ſimpliciter conſtitutus,poteſt petere executionẽ ſententiæ ante mandatum latæ.ibi.
6 Procurator,quando poſsit interuenire,ſi crimen opponitur per modum exceptionis.in.l.ſi cui.ff.de accu.& inſcrip.nu.4.fo.159.
7 Procurator in rem ſuam,videtur proprium negotium gerere.in.l.qui ſtipendia.nu.1.C.de procura.fol.79.
Procurator in rem ſuam,ſi agit,quomodo cognoſcatur,an intẽtet vtilem,an directam.ibi.nu.2.
Et hæc dicta Bart.vide relata per Alex.in.l.cum fundus.§.ſeruũ tuũ. ibidem.
5 Procurator eccleſiæ fiſci,vel minoris,non poteſt vendere rem ſine pecunia præſenti.in.l.à Diuo Pio.§.ſed ſi emptor.nume.3.ff.de re iudicata.fo.124.
Procurator alterius,quàm minoris,vel eccleſiæ,quando poſsit vendere rem pecunia non præſenti.ibi.nu.4.
Procurator confitendo ſe pretium recepiſſe,non transfert dominium, niſi in inſtrumento dicatur habuit,& recepit:vel niſi appareat pretiũ conuerſum in illam cauſam,in quam habebat poteſtatem vendendi. ibi.nu.6.
Procurator conſtitutus ad accipiẽdum pecuniam mutuò,ſi cõfiteatur ſe recepiſſe:an obliget dñm?vbi ꝙ non.in.l.mutuum damus.§.in mutui autem datione.nu.5.&.6.ff.de reb.cred.fo.6.
Procurator conſtitutus ad recipiendum pecuniam mutuò,& ad confitendum recepiſſe,& ad promittendum:ꝙ non obliget dominum,ſi non conſtat de numeratione.ibi.nu.7.
6 Procurator actoris qui eſt alterius fori,conſtitutus tantùm ad agendũ, an poſsit conſtituere debitorem in mora?in.l.ſi ſeruum ſtichum ſtipula.§.nunc videamus.ff.de ver.obliga.nu.4.fo.37.
6 Procurator ſubſtituens alium non poteſt amplius agere.in.l.quòd ſi fortè.§.quod ergo ſi ei.ff.de ſol.& libe.nu.4.fo.88.
Et cautela vt procurator ſubſtituens poſsit eam gerere.ibi.
Et curatori pupilli poteſt ſolui.ibidem.
6 Procurator in criminalibus ſi fuit admiſſus qui non debuit admitti,an valeat proceſſus.in.l.accuſatore.§.j.ff.de publi.iud.nu.23.fo.154.
6 Procurator omnium bonorum põt agere,licet in mandato non ſit dictũ.in.l.ſed & ſi vnius procuratorẽ.ff.de iniur.& fa.libel.nu.1.fo.142.
Procurator fiſci vendens,ſi res eſt euicta,ꝙ teneatur ad duplum.in.l. ſi procurator.ff.de iure fiſc.nu.1.fol.230.
Procurator priuati qui vẽdidit,ſi promiſit duplũ,& ita ſe habeat conſuetudo domus,qñ res euincitur tenetur,aliâs iſte procurator.num.2.
6 Procurator falſus qñ egit & obtinuit,& dñs poſteà egit & ſuccubuit, ad quid ſtipulatio cõmittatur.l.ſi ſine.§.j.ff.rem rat.hab.nu.12.fol.116.
6 Procurator in crimine capitali pro accuſato detento interuenire poteſt ad allegandum cauſas cauſæ,& ſic ſeruat conſuetudo.in.l.accuſatore.§.j.ff.de publ.iudi.nu.10.fo.154.
Procurator in cauſa priuati delicti,ſi pœna imponatur à relegatione ſuprà,ꝙ non poſsit interuenire.quod ita cõſuleret,& ita obſeruat conſuetudo. ibidem.nu.11.
Procurator Cæſaris,quando ſit iudex inter fiſcum & priuatum?vbi, quòd quando eſt in prouincia.in.l.ſi vacantia.nu.2.C.de bonis vacan. & eorum incorpora.lib.x.fo.10.
Procurator aſsignans in caſtro pro domino,non tenetur ad collectas. in.l.hi penes.nu.2.C.de agrico.& cenſi.lib.xj.fol.44.
Procurator fiſci cum libera agenti ante tempus,fiſco actio perimitur ſicut priuato.in.l.iuſtas.nu.1.&.3.C.de iure fiſ.lib.10.fo.5.
Hodie induciæ duplicantur.ibi.
2 Procurator generalis,quòd non reuocat,quę ſpecialiter ſunt prouiſa p̄ dominum.in.l.ſi hominem.nu.1.ff.manda.vel contra.fo.109.
Procurator fiſci & procurator cameræ,idem eſt. in rub.de iure fiſ.nu. 16.lib.10.fo.2.
Procurator fiſci quòd habeat ius vendendi res fiſcales, ſpeciali mandato interueniente. res autem debitoris fiſci abſq; alio mandato vendit. in.l.quod in libe.1nu.7.C.de fid.inſtru.& iu.haſtæ fiſ.li.10.fo.7.
2 Procurator in quibus caſibus poſsit iuramentum deferre.in.l.iuſiurãdum.§.procurator.nu.1.ff.de iureiur.fo.29.
4 Procurator incertus dari poteſt.in.l.quidam relegatus.nu.7.ff.de reb. dub.fo.104.
5 Procurator quando dubitatur de eius mandato,quando cauere teneat. in.l.de pupillo.§.ſi procurator.nu.4.ff.de no.ope.nun.fo.15.
5 Procurator, ſi dubitatur de reuocatione mandati, debet ſatiſdare ſub hac forma,ꝙ fideiuſſor teneatur,ſi apparuerit mandatum reuocatum. aliâs non.in.l.prætor ait.nu.1.ff.de dam.infect.fo.30.
Procurator in criminalibus,an teneatur cum dubitatur de morte vulnerati.ibi.nu.2.
5 Procurator quando notorium eſt, ꝙ dominus ipſum dimiſit: primò perquirendus eſt antequam fiat citatio ad domum:aliâs ſecus.in.l.dies cautioni.§.prætor ait.nu.16.ff.de dam.infec.fo.28.
7 Procurator quando poſsit manumittere.in.l.cum proponas.nu.4.C. de dolo.fo.91.
5 Procurator,qui requirit terminum ad conferendũ cũ domino, an debeat ei dari,vel dominis dicatur contumax?remiſsiuè.in.l.prætor ait. §.defendi.ff.qui. ex cau.in poſ.ea.nu.4.fo.135.
5 Procurator qui habet ſpeciale mãdatum ad iubendũ,nõ tenetur,& qualiter?in.l.aut qui aliter.§.vlti.ff.quod vi aut clam.nu.2.fo.164.
Procurator ſpecialis ad vnum actum tantùm,poteſt alium procuratorem ſubſtituere ad illum actum.ibi.nu.4.
Procurator fiſci vendens res fiſci,non poteſt habere fidem de pretio.in l.quod in libel.nu.8.C.de fide inſtru.& iu.haſtæ fiſ.lib.10.fo.7.
Habere fidem de pretio quis dicatur?ibi.
Procurator habens liberam,ſi agat contra debitorem ante tempus, ꝙ non duplicentur induciæ.in.l.Iuſtas.n. 7.C.de iure fiſ.lib.10.fo.5.
5 Procurator nuntians debet cauere de rato,quando de mandato dubitatur.in.l.de pupillo.§.qui procuratorio.nu.1.ff.de ope.no.nun.fo.14.
Procurator generalis poteſt renuntiare,& non requiritur ſpeciale mãdatum.ibi.nu.2.
5 Procurator factus videtur, is cui cõmittitur adminiſtratio bonorum. in.l.in prouinciali.§.ſi ego.nu.3.ff.de no.ope.nun.fo.10.
Procurator abſentis ſi fuerit negligens in exequendo mandata cõmunis,punitur:& etiam dominus,ſi fuerit conſcius,in.l. in excoctione.n. 1.C.de excoct.& tranſla.mili.li.12.fo.65.
6 Procurator quando poſsit eſſe teſtis in cauſa,quam procurat?in.l. deferre.ff.de iure fiſ.nu.2.fo.231.
1 Procurator in crimine publici iudicij vbi imponitur alia pœna quàm pecuniaria an poſsit interuenire, puta quando imponitur pœna relegationis.in.l.ſeruum quoq;.§.publicè.nu.1.ff.de procu.fo.106.
Et in pœnis arbitrarijs illud eſt certum,quod eſt vſitatum.ibidem numero.2.
6 Procurator cenſetur reuocatus, ſi poſt mãdatũ effectus eſt ribaldus. in l.ſi cum Cornelius.ff.de ſol.& libe.nu.1.fo.96.
6 Procurarori litis ſolui nõ poteſt,niſi aliter eſſe generalis.in.l.hoc iure. ff.de ſol.& libe.nu.1.&.3.fo.96.
6 Prorurator conſtitutus ad exigendum, quando poſsit ſolutionem recipere.in.l.hoc iure.ff.de ſol.& lib.nu.2.fo.96.
Procurator ad lites,ꝙ habeat actionem iudicati,directam, & dominus vtilem ſine ceſsione.Item habet actio.iudicati, ſi habet mandatum generale.ibidem.
6 Procurator in cauſis capitalibus,quando reus eſt detentus,ꝙ poſsit interuenire.in.l.non tantùm.ff.de appel.& releg.nu.2.fo.216.
6 Procurator quare non admittatur ad crimen publici iudicij, tã ex parte rei,quàm actoris.in.l.accuſatore.§.j.ff.de pub.iud.nu.1.fo.154.
Procurator damnatur vel abſoluitur,quando in eũ poteſt cadere ſententia.ibidem.
6 Procurator quòd interuenire poſsit in cauſa publici iudicij, quando pœna venit imponenda à relegatione infrà,& quòd ita ſeruat conſuetudo.in.l.accuſatore.§.primo. ff. de publicis iudicijs.nume.4.fo.154.
Procurator ꝙ non poteſt interuenire in illis tribus caſibus, in quibus abſens ad pœnam mortis damnari poteſt.ibi.nu.5.
6 Procurator ſi eſt verè contumax,an impediatur dominus appellare.in l.ſi quidem.§.vlt.ff.quando app.ſit.nu.2.fo.222.
Non poſſe appellare ob contumaciam,eſt pœna meræ cõtumaciæ.ib.
Vera contumacia eſt delictum.ibi.
6 Procurator contra quem eſt lata ſententia,debet appellare procuratorio nomine: & in dubio dicitur appellare procuratorio nomine.in.l.

Index ſingularium materiarum

appellandi vſus.§.libelli.ff.de appel.& releg.nu.7.fo.213.

6 Procurator conſtitui poteſt ad petendum reſtitutionem fideicommiſſi:licet non poſsit cedi nec procurator in rem ſuam conſtitui.in.l.ſi ſtipulatus.nu.6.ff.de verb.ob.fo.30.

6 Procurator qui recepit procuratorio nomine,licet poſteà faciat actũ,& non dicat procuratorio nomine,tamen videtur repetitum procuratorio nomine.in.l.qui Romæ pecuniam.§.Chryſogonus.ff.de ver.ob.nu.8.fol.50.

Cautela vt in libello dicatur,agit & agere intendit.ibidem.

6 Procurator omnium bonorum poteſt ſolutionem recipere.in.l.vero procuratori.ff.de ſolu.& libera.nu.1.fo.87.

Procurator omnium bonorum ſine libera non poteſt alienare.ibid.

6 Procurator ad agendum,an poſsit appellare,& proſequi?in.l.ſi procuratorio nomine.ff.quando appel.ſit.nu.1.fo.223.

6 Procurator & tutor licet aſsiſtant cauſæ:non tamen dicuntur aduocati,nec petunt ſalarium officio iudicis.in.l.præſes.§.aduocatos.ff.de va.& extraor.cognit.3.fo.251.

6 Procurator plurium dominorum,ſtipulans aliquid nomine procuratorio ipſorum,ſi non acquirit vni eorum,an accreſcat alteri,cogitandũ relinquit.in.l.ſi ſeruus communis.§.interdum etiam ſi neque.ff.de ſtipu.ſeruo.nu.2.fo.66.

6 Procurator ſi egit & obtinuit,poſteà dominus egit,& inſtantia perempta eſt,ſtipulatio committitur ad expenſas litis.in.l.ſi fine.§.j.ff.rem rat.hab.nu.9.fo.116.

6 Procurator ſeu defenſor ſuſcipiens iudicium pro alio,an ante lit.conteſta.poterit alium defenſorem conſtituere?remiſsiuè.in.l.ſolutionem.ff.de ſolu.& libera.nu.12.fo.89.

5 Procurator in rem ſuam,non poteſt contra dominum conſtituentem vti illo iure.in.l.j.§.vſufructuarius aũt.nume.3.ff.de no.ope.nun.fo.7.

6 Procurator qñ eſt condemnatus,poteſt proprio nomine appellare.in l.ab executore.§.j.ff.de appel.& rel.nu.1.fo.215.

6 Procurator non poteſt facere nec recipere acceptilationẽ.in.l.per procuratorem.ff.de acceptilatio.nu.2.fo.101.

2 Procurator qui ex legis diſpoſitione mittere tenetur,intelligitur,ſi idoneum reperire queat.in.l.idemq́ erit.nu.1.ff.pro ſoci.fo.111.

6 Procurator debet ſtipulari ſibi procuratorio nomine domini,non domino.in.l.cũ ſeruus ſtipulatur.ff.de ſtipulatione ſeruorũ.nu.1.fol.65.

6 Procurator in inſtrumento procurationis,an poſsit releuari à cautione de defendendo.in rub.iud.ſol.nu.7.fo.107.

Promiſsio de defendendo in prætorijs ſtipulatio.reſoluitur,vt videatur ſe promittere facturum & curaturum.ibidem.

6 Procurator non cauet iudicatum ſolui,quando dñs eum in mandato releuabat:& qñ ille habet mandatum.in rub.iud.ſol.nu.2.fo.107.

Procurator non cauet de rato,quando certum eſt de mandato.ibid.

Fideiubere quòd poſsit quis pro abſente & ignorante.ibidem.

6 Procurator releuatus à dño,debet tamen nuda cautione promittere iudi.ſolui,licet conſuetudo non obſeruet.in rub.iud.ſol.nu.4.fo.107.

Fideiuſſor iudicatum ſolui,an accipiatur ſine principali?ibidem.

Per lit.conteſt.quis obligatur inſtantiæ,non tamen ad id quod venit in ſententia.ibidem.

1 Procurator generalis non poteſt de cauſa compromittere in arbitrum vel arbitratorem.in.l.mandato.nu.1.ff.de procu.fol.110.

1 Procurator quando teneatur finito officio,& ſi vendit de euictione?in l.procurator qui pro.nu.2.ff.de procu.fo.111.

1 Procurator conuentus cedendo actionem mandati quam habet contra dominum,quando non habet aliud,liberatur.ibidem.nu.3.

1 Procurator qui procuratorio nomine promittit obligatur ſaltem,vel vt doceat ſe procuratorem vel faciat dñm ratum habere.ibid.nume.4.

Procurator cæſaris,& comes rerum priuatarum,idẽ eſt.in.l.ſi quãdo.la.ij.nu.1.C.de bonis vacan.& eorum incorpo.lib.x.fo.10.

1 Procurator conſtitutus ad agendum & defendendum,& ad ſoluendũ,& ſatisfaciendum non poteſt precisè cogi,vt ſoluat circa expedienda extra iudicium:in iudicio cogitur de rebus domini.in.l.filiusfa.§.procuratorem.nu.2.ff.de procu.fo.103.

Et item in contractibus extraiudicialibus quis non cogitur præcisè ad factum.remiſsiuè.ibi.

3 Procurator conſtitutus ad denuntiandum,à quo debeat conſtitui,ſcilicet,an à filia tantùm,an à patre,an ab vtroque?in.l.Senatus.§.permittitur.nu.2.ff.de lib.agno.fo.39.

3 Procurator,quare in cauſa ſuſpecti tutoris ad defendẽdũ admittitur,& non ad excuſandum?in.l.planè.numero.3.ff.de excuſatio.tutorum.folio.86.

3 Procurator licet infamis non repellitur.in.l.athletæ.nu.1.ff.de excuſa.tuto.fo.77.

3 Procurator in cauſa ſuſpecti tutoris,quando interuenire poſsit.in.l.decreto.nu.2.ff.de ſuſpect.tuto.fo.74.

8 Procurator in cauſa criminali admittitur pro perſona illuſtri.in.l.ſi quando.nu.1.C.de iniurijs.fo.126.

Procurator non admittitur,vbi pro pro delicto imponitur pœna pecuniaria,vel corporalis.ibi.nu.2.

3 Procurator actoris,an teneatur eum defendere in caſu recõuentionis in.l.& ideò ſi poſt.§.ſi filia.nu.3.ff.de actione rerum amota.fo.37.

1 Procurator conſtitutus ſimpliciter,an videatur conſtitutus ad lites futuras?remiſsiuè.in.l.procurator.§.dari autem.numero.3.ff.de procura.folio.103.

1 Procurator conſtitutus ad diem,an poſsit lite non finita illam proſequi?ibidem.nu.4.

8 Procurator cùm eſt factus ad pecuniam recipiendam,ſi confiteatur ſibi ſolutam eſſe,nõ ſequitur abſolutio,ſed requiritur vera ſolutio.in.l.non abſtulit.nu.1.C.de noua.& delega.fo.115.

7 Procurator etiam in ciuilibus habet dilationem ad denuntiandum domino:vt poſsit inſtrui de ſuis defenſionibus.in.l.qua in prouincia.nu.5.C.vbi de crimi.agi opor.fo.118.

2* Procurator,vel defenſor,quòd iuramentum deciſiuum ſubire non cogatur.in.l.iuſiurandum.§.procurator.num.7.ff.de iureiudando.fo 36.

Procurator cogitur ſubire iuramentum in reſpondendo poſitionibus & interrogationibus.ibi.nu.8.

4 Procurator qui habet mandatum,ſi non conſtat de mandato,cauet de rato.in.l.qui ita.§.etiam.numero primo.ff.ad Senatuſconſul.Trebel.folio.155.

2 Procurator in rem ſuam,ꝙ ſit etiã ex parte rei.in.l.ſtichus.§.Titius.nu.1.ff.de condi.indebi.fo.66.

Procuratori in rem ſuam datur condictio indebiti.ibi.num.2.

6 Procurator conſtitutus apud acta,non debet cauere.in.l.ne ſatiſdatio.ff.rem rat.hab.nu.1.fo.116.

8 Procurator in rem ſuam non poteſt conſtitui ad recipiendum fideicommiſſum.in.l.ſancimus.numero ſecundo.C.ad Senatuſcon.Trebel.folio.50.

1 Procurator præſtat tres cautiones.ſ.de rato,de iudicato ſoluendo,& de defendendo.in.l.ſi defunctus.§.qui in communi.nu.1.ff.de procurato.fo.104.

1 Procurator etiam pro quo dominus ſatiſdedit iuxta formã.§.ſed hodie.inſti.de ſatiſda.tenetur ſatiſdare de iudicio ſiſti.ibi.nu.2.

1 Procurator,an teneatur cauere ſaltem nuda cautione?remiſsiuè.ibid.numero.4.

6 Procurator generalis poteſt remittere nuntiationem noui operis non gratis.in.l.cum procurator.nu.1.ff.de no.ope.nun.23.

Procurator ad nuntiãdum,poteſt recipere hanc ſatiſdationem,ex qua ſequitur remiſsio.ibidem.

Procurator non petit reſtitutionem in integrum,niſi habeat ſpeciale mandatum:tamen generalis petit quando venit incidenter.ibi.nu.2.

Procurator licet non teneatur proſequi appellationem à diffinitiua,tetur tamen proſequi ab interlocutoria.ibi.

Procurator conſtitutus ad exhibendum,non põt confitendo liberare debitorẽ.in.l.nec venditio.nu.3.C.de prædijs decur.lib.10.fo.23.

5 Procurator præſens in iudicio,& non dominus,ideò condemnatᷓ,qui.vitium debet ſumere ex perſona eius,qui eſt præſens.in.l.quæcunq;.ff.de act.& ob.nu.2.fo.180.

1 Procurator ſimpliciter conſtitutus non videtur conſtitutus ad futuras actiones.in.l.omnium autem.nu.1.ff.de procu.fo.107.

1 Procurator qui tenetur defendere,intelligitur ſiue per ſe,ſiue per alios.ibi.nu.2.

1 Procurator licitè retinet inſtrumenta litis donec ſibi ſatisfiat de ſumptibus.in.l.quæ omnia.§.planè.nu.2.ff.de procur.fo.104.

1 Procurator cum cautione rati ita admittitur,quando eſt dubium de mãdato ſpeciali:ſicut quando eſt dubium de mandato generali.in.l.illud.nu.1.ff.de mino.xxv.an.fo.135.

4 Procurator actoris quare non cauet,niſi dubitetur de mandato:reus verò ſemper.in.l.ſi quis cum vetitus.§.ſi debitori.numero.1.ff.vt in poſ.lega.fo.160.

5 Procurator,an poſsit citari prima vice?ꝙ ſic:quo ad primũ decretum.in.l.quamuis.nu.16.& ſeq.ff.de dam.infec.fo.31.

Et ex procuratoris contumacia ꝙ poſsit perueniri ad primum decretum contra dominum,non ad ſecundum.ibi.nu.11.

Procurator Cęſaris eſt iudex inter priuatum & fiſcum.in.l.ſi minori.n.1.C.de iure fiſ.li.10.fo.4.

5 Procurator conſtitutus ad fideiubendũ,an poſsit renunciare beneficio de fideiuſſorib.l.ſi fraudator.ff.quæ in fraud.cred.numero.1.fol.145.

6 Procurator quãdo tenetur ſatiſdare,poteſt petere dilationem ad faciẽdum comparere dominum,vt quod eo ſatiſdet:ſi dominus eſt pręſens.in.l.ſi ad defendendum.ff.iudi ſol.nu.2.fo.111.

2 Procurator datus ad vendendum,an poſsit vendere habita fide de pretio?remiſsiuè.in.l.quicunq;.nu.quarto.ff.de inſtito.actione.folio.93.

2 Procurator verus ad recipiendum indebitum dicitur, quando habet ad hoc ſpeciale mandatum.in.l.ſi procuratori.nu.7.ff.de condi.cauſa data.fo.45.

Procurator falſus vbi committit furtum,tenetur condictione furtiua.& alijs condict.ibi.nu.10.

2 Procurator in rem ſuam,quòd non poſsit reuocari,in.l.ſi procuratori.nu.2.ff.de condi.cau.da.fo.44.

Procurator

2 Procurator qui facit aliquid vt nuntius, q non valeat quod agit. in. l. qui autem. §. constituere. nu. 5. ff. de consti. pecu. fo. 75.

4 Procurator præsumitur ille penes quem sunt instrumenta causæ. in. l. Carbonianum. §. causæ. nu. 2. ff. de Carbo. edict. fol. 178.

1 Procurator non reuocatur post lit. contest. quia est effectus dominus litis. in. l. post litem. nu. 2. ff. de procu. fo. 104.

1 Procurator in causis in quibus lis non contestatur, q dicitur dominus litis, quando incipit tractare de meritis causæ. ibi. nu. 3.

1 Procurator ex causa nõ reuocat procuratorẽ substitutũ à se. ibi. nu. 4.

1 Procurator iuuenis reuocari potest. ibi. nu. 5.

6 Procurator falsus si egit & succubuit, posteà dñs egit & obtinuit, stipulatio committitur ad totum quod dominus exegit. in. l. si sine. §. j. ff. rem ra. hab. nu. 3. & 10. fo. 116.

6 Procurator falsus, quando egit & succubuit retento eodem themate, stipulatio de rato contra ipsum & eius fideiussorem ad quid committatur? in. l. si sine. §. j. ff. rem rat. hab. nu. 4. & 11. fol. 116.

6 Procurator qui satisdedit, si alium substituit virtute mandati, satisdatio extinguitur: si virtute iuris sibi quæsiti substituit, tunc non extinguũtur satisdationes. in. l. si ante acceptum. ff. iudi. sol. nu. 7. fo. 10.

7 Procurator qui causam suscipit, tenetur eam prosequi, & appellare, non tamen appellationẽ prosequi. in. l. inuitus. nu. 3. C. de procu. fo. 81.

Procurator generalis ad lites præsentes, & futuras, potest appellare, & appellationem prosequi. ibi. nu. 4. fol. 82.

Procurator in causa potest petere restitutionem. ibi. nu. 5.

Procurator actoris, siue rei, qñ teneatur dominũ defendere. ibi. nu. 11.

6 Procurator fisci non debet citari ad prosequendam causam appellationis in causa criminali: sed accusator ipse prosequi debet. in. l. accusatorum. §. Reus. ff. ad Senatuscon. Turpil. nu. 2. fol. 190.

Procurator fisci q eligat thesaurarium generalem. in. l. illud. nu. nu. 3. C. de canone largitio. titulo. lib. x. fo. 17.

6 Procurator minoris siue verus, siue falsus, ad iudicia satisdans dominũ ratihabiturum, non cogitur satisdare. Q uòd si minor peteret restitutionem in integ. satisdabit quanti ea res erit, secus in procuratore recipiente solutionem. in. l. cum minor. ff. rem ra. ha. sol. nu. 2. fo. 113.

6 Procurator de cuius mandato dubitatur, cauet de rato. in. l. si sine. §. j. ff. rem ra. hab. nu. 1. fo. 116.

6 Procurator non declarat verba ambigua libelli porrecti per dominũ. in. l. inter stipulãtem. §. si stichum stipulatus. ff. de ver. ob. nu. 9. fo. 32.

1 Procurator si sit datus ob absentiam domini, mandatum finitur dño reuerso. in. l. filiusfa. §. procuratorem. nu. 5. ff. de procu. fo. 103.

6 Procurator pro quo fuit satisdatum, potest reuocari. in. l. si ante acce-

6 ptum. ff. iud. sol. nu. 1. fo. 110.

Satisdatio pro procuratore, non facit rem non esse integram. ibidem.

1 Procurator qui egit calumniosam litem nomine dñi & succubuit ipse & non dñs in expensis condemnabitur, nisi habeat spãle mandatum. in. l. omnibus. §. si procurator. nume. 5. ff. si quis iusd. non obtem. fol. 56.

5 Procurator promittens dñm ratum habiturum, non potest dicere, nolo tenere de rato, si apparebit me verum procuratorem. in. l. inter quos. §. alieno. nu. 1. ff. de dam. infect. fo. 45.

Procurator qui semel in iudicio cauit de rato, si iterum opponitur, nõ tenetur iterum cauere. ibi. nu. 3.

1 Procurator potest respondere interrogationibus ante litem contestatam: si actor vult. in. l. non solùm. nu. 1. ff. de procu. fo. 107.

Procurator, quando posit petere dilationem, vt certificetur à domino quid respondeat. ibi. nu. 2.

Procurator in rẽ suã siue directa, siue vtilis iurat ipe de calũnia. ibi. n. 3.

Procurator in rẽ suam, qñ posit positionibus rñdere. ibi. numero. 3.

1 Procurator simplex, quia iurat de calumnia, si vult, poterit positionibus respondere. ibi. nu. 5.

1 Procurator tenetur domino actione mandati, vbi eidem domino ex mala responsione præiudicat. ibi. nu. 9.

1 Procurator, quando admittatur cum cautione rati? in. l. non solùm. §. qui alieno. nu. 1. ff. de procur. fol. 107.

1 Procurator rei tenetur cauere de iudicato soluendo. ibidem. fo. 108.

1 Procurator eligit vel probare mandatum, vel cauere de rato, vbi de mãdato dubitatur. ibi. nu. 2. fo. 108.

1 Procurator coram arbitro, non cauet rem ratam dominum habiturũ. ibidem. nu. 5.

1 Procurator an admittatur, si velit cauere, si apparebit eũ non esse procuratorem. ibi. nu. 6.

1 Procurator rei debet cauere de rato, qñ agitur ad aliquid, quod nõ impletur solutione, sed iudicis sententia. in. l. non solùm. §. item ait. nu. 1. ff. de procur. fol. 108.

1 Procurator rei cauet de rato vbicunq per cautionẽ iudicatũ solui, non est cautum actori. in. l. Põponius. §. sed & is. nu. 1. ff. de procu. fo. 108.

1 Procurator actoris & rei vnus, & idem esse nequit. in. l. licet in popularibus. §. si plures. nu. 1. ff. de procu. fo. 109.

1 Procurator interueniens post litem contestatam, debet condemnari. ibidem. nu. 2.

1 Procurator constitutus ad agendum videtur etiam constitutus ad defendendum. in. l. mutus. §. pœna. nu. 1. ff. de procu. fo. 109.

1 Prcurator datus ad litem non potest prosequi appellationem à diffinitiua: ab interlocutoria sic. in. l. non cogendum. §. si procurator. nu. 3. ff. de procur. fo. 109.

1 Procurator pro quo dominus satisdedit in instrumento, an saltem nuda cautione promittere debeat. in. l. minor. nu. 6. ff. de procu. fo. 110.

1 Procurator cui commissa est libera administratio in vno negotio potest quicquid vult liberè in illo facere. & quis posit. in. l. procurator. ij. nu. 1. ff. de procu. fo. 110.

1 Procurator qui tenetur satisdare de non defendendo, an dicere posit statim, volo defendere, & non satisdare? in. l. sed & hæ. §. præter. nume. 2. ff. de procu. fo. 107.

1 Procurator quando cogatur præcisè dominum defendere. ibidem numero. 3.

2 Procurator reuocatus quando obliget dominum remisiuè. in. l. si nõ sortem. §. qui filio. nu. 11. ff. de condi. inde. fo. 53.

7 Procurator post litem contest. quando posit alium substituere. in. l. nihil. nu. 2. C. de procu. fo. 82.

7 Procurator vel testes si sint condemnati de falso, nõ nocet domino, nec producenti. in. l. creditores. nu. 1. C. de fi. inst. fo. 154.

2 Procurator debet certiorari de reuocatione, quando eo non certiorato, possem damnum incurrere. in. l. si pecuniam. §. item si quis. nu. 1. ff. de condic. cau. da. fo. 42.

Procurator tenetur de longisima culpa. ibi. nu. 4.

7 Procurator, quando dicatur habere speciale mandatum, ad petendam restitui in in integ. in. l. causam. nu. 1. C. etiam per procur. cau. &c. f. 101.

Procurator etiam sine speciali mandato potest agere ad causam restit. in integ. quando venit incidenter in causa commissa. ibi. nu. 2.

Procurator constitutus ad solutionem recipiendam, non potest terminum prorogare, in. §. illud. nu. 2. in auc. vt iudi. sine quoquo suffragio. folio. 14.

5 Procurator ad negotia qui habet certam & limitatam formam, potest incontinenti alium substituere. in. l. apud Celsum. §. mandaui Titio. ff. de excep. rei iud. nu. 1. fo. 177.

1 Procurator ad negotia potest alium substituere: quia suscepto mandato negocium spectat ad ipsum cura & solicitudine. in. l. mandasti. nu. 2. ff. de neg. gest. fo. 122.

7 Procurator si facit actum, tanquam nuntius, q non valeat, nisi in mandato adijciatur factor, & nuntius specialis. in. l. multum. nu. 2. C. si quis alteri vel sibi. fo. 175.

5 Procurator acquirit directo dominio sine cesione in inseparabilibus à persona, vt in vsufructu. & vxorem accipere. in. l. posesio. §. & si posesio. nu. 4. ff. de acqui. pos. fo. 97.

Procurator promittens procuratorio nomine domini, obligat dominium actione vtili. ibi. nu. 5.

4 Procurator generalis, quòd posit facere ea quæ dominus ordinariè faciebat. in. l. seio. §. medico. nu. 3. ff. de annuis leg. fo. 68.

Procurator post lit. cont. cogitur præcisè peragere iudiciũ. in. l. mutari. nu. 1. ff. de procu. fo. 104.

Procurator constitutus à domino ex causa absentiæ, eo reuerso, etiam lite contestata per procuratorem reuocatur. ibi. nu. 4.

Procurator non admittitur, vbicunq potest imponi pœna corporalis in. l. de iniuria. ff. de iniur. & fa. lib. nu. 2. fo. 143.

Procurator iurat de calumnia pro domino: si habet speciale mandatũ. in auc. vt liti. iu. nu. 7. fo. 56.

5 Procurator quando posit substituere alium, siue sit ad iudicia, siue sit ad negotia? in. l. in vsucapione. §. j. ff. de diuer. & tempo. præscript. nu. 1. fo. 176.

5 Procurator ecclesiæ, fisci, vel minoris, non potest vendere rem sine pecunia præsenti. in. l. à diuo pio. §. sed si emptor. ff. de re iudicata. numero. 3. fo. 124.

Procurator alterius quàm minoris, vel ecclesiæ, quando posit vẽdere rem, pecunia non præsenti. ibi. nu. 4.

Procurator confitendo se pretium recepisse, non transfert dominium, nisi in instrumento dicatur, habuit & recepit, vel nisi appareat pretiũ conuersum in illam causam, in qua habebat potestatem vendendi. ibi. nume. 6.

5 Procurator si nuntiat, & non dicit procuratorio nomine, an valeat? & quòd sic. in. l. j. §. nuntiatio. nu. 12. ff. de ope. no. nun. fo. 5.

5 Procurator hæredis si intrat posesionem rei, vt acquiratur dominiũ hæredi, inspicitur animus procuratoris. in. l. qui mihi donatum. nu. 8. ff. de dona. fo. 64.

2 Procurator ad iudicia ante lit. contesta. non substituit. in. l. si procuratorem. §. si quis mandauerit. numero primo. ff. mandati vel contra. folio. 108.

Procurator ad negocia substituitur, quando non est electa industria personæ. ibi. nu. 2.

1 Procurator tunc quis reputatur cum bene & fideliter gerit. in. l. quæ acta. ij. nu. 4. ff. de offi. procu. Cæsa. fo. 43.

1 Procurator non iubet seruo vt adeat hæreditatem. ibi. nu. 5.

Index ſingularium materiarum

1 Procurator habens generalem & liberam,an poſsit beneficia confer- re?ibidem.nu.10.fo.44.

1 Procurator condemnatur nomine procuratorio.in.l.ſi quis.nu.1.ff.de procu.fo.105.

1 Procurator interueniens,etiam poſt lit.conte.condemnatur.ibi.nu.3.

1 Procurator tenetur actione iudicati directa,licet nõ efficaciter,& per ſucceſsionem efficitur efficax.ibi.nu.4.

1 Procurator duorum conſtitutorum, vnus confitetur alius negat:quid agendum?remiſsiuè.in.l.iuribus.nu.4.ff.de procu.fo.105.

1 Procuratorem ad ea,quæ quis ſolus facere poteſt,poteſt & is ſolus cõ ſtituere.in.l.filiusfa.nu.1.ff.de procu.fo.103.

7 Procurator,qui habet generale mandatum:an poſsit iurare de calum- nia,ſi dominus eſt abſens,à longinquo.in aut.in iſto.§.ſi autem.nu.5. C.de iureiur.propter calum.dan.fol.108.

Procurator in rem ſuam iurat de calumnia.ibi.nu.6.

8 Procurator vbi effectus eſt vnus ribaldus,mandatum videtur reuoca- tum.in.l.falſus procurator.nu.10.C.de furt.& ſeruo corrup.fo.5.

1 Procurator qui promiſit per ſtipulationem tenetur.Et abundans cau tela nõ nocet.in.l.ſi pupilli.§.itẽ ſi procuratori.n.1.ff.de neg.ge.f.114.

3 Procurator vel inſtitor cõtrahens,vel exprimẽs hoc fieri in cauſa per- tinenti ad dominum,videtur procuratorio vel inſtitorio nomine con trahere.in.l.poſt mortem.§.tutor.num.3.ff.quando ex facto tut.vel cu.folio.72.

1 Procurator quando contrahit,an neceſſariò debeat ſcire ſe habere man datum?in.l.ſi pupilli.§.item ſi procuratori.nu.6.ff.de neg.geſt.fo.115

3 Procurator licet nõ exprimat,videtur facere procuratorio nomine do- mini.in.l.poſt dotem.nu.12.ff.ſo.ma.fo.27.

Procurator quòd poſsit conſtitui in cauſa vniuerſitatis,& monaſterij ab ipſa vniuerſitate & monaſterio.in.§.ſi qs epiſcopus.nu.1.in aut.de ſanctiſ.epiſcopis.fo.61.

5 Procurator qui habet plures cauſas in eadem curia,ſi comparet,& di- cat præſento me in omnibus terminis,quos hîc habeo:& licẽtiatus re- ceſsit:ſufficit,vt interponatur primum decretum.in.l.ſi finita.§.Iulia- nus.nu.12.ff.de dam.infect.fo.34.

Procurator non legitimè conſtituitur,ſi comparuit in prima citatio- ne,donec tractetur de legitimatione perſonæ,alij termini tranſierunt, nec apparet expreſſum in actis,q̃n actor in omni termino comparue- rit:an reus dicatur contumax,& primum decretum interponatur.ibi. numero.14.

1 Procurator impetrans iniquum ius pro domino,poteſt contra domi num eodem iure vti.in.l.ſi quis iniquũ.§.ſi procurator.nu.6.ff.quod quiſq; iur.fol.55.

4 Procurator ſatis eſt ꝙ citetur,vt perueniri poſsit ad primum decretũ. in.l.ſolent.nu.17.ff.de ali.& ciba.lega.fo.88.

5 Procurator petens remiſsionem nũtiationis,præſtita cautione de ope re demoliendo,non cauet de rato.in.l.de pupillo.§.qui remiſsionem. nu.5.ff.de no.ope.nun.fo.15.

Et quando procurator debeat præſtare cautionem de rato.ibi.nu.4.

6 Procurator & principalis,quando fideiubet pro eo contra dominum, fit prius executio,niſi ſit procurator in rem ſuam.in rubri.iudicatum ſolui.nu.5.fol.107.

5 Procurator ſimpliciter conſtitutus,ꝙ videatur conſtitutus ad cauſas fu turas,connexas,vel dependentes.in.l.damni.§.ſi is qui.nu.2.ff.de dam. infect.fo.40.

3 Procurator etiam durante mandato cogitur reddere rationes.in.l.herẽ nius.§.non poteſt.nu.1.ff.de excu.tuto.fo.80.

1 Procurator falſus actoris etiam litem conteſtando,non facit conditio- nem ſuam aliquam.in.l.Iulianus.nu.3.ff.qui ſatiſd.cog.fo.65.

1 Procurator omniũ bonorum cum libera poteſt agere,& in iudicium deducere,licet nõ ſit dictum.in.l.iam & nocere.nu.1.ff.de pact.fo.84.

1 Procurator quomodo debet concludere in libello?in.l.ſed ſi tantùm. nu.1.ff.de pact.fo.84.

Procurator conſtitutus ad exigendum,& recipiendum pecuniam,nõ admittitur,niſi fidem faciat de mandato.in.§.eos.nu.2.in aut.de colla- tò.& alijs cap.fo.59.

8 Procurator ſi fuit ſemper in iudicio,verba ſententiæ debent referri ad eum,ſi tenor ſententiæ patitur.Et quid ſi non ſemper fuit in iudicio? in.l.arbitri.numero quarto.C.de ſenten.& interlocu.omnium iudicũ. folio.68.

6 Procurator in rem ſuam,an teneatur iurare de calumnia.in.l.ſi quidẽ. §.in propria.ff.quando appel.ſit.nu.1.fol.222.

6 Procurator ver⁹ qui egit & obtinuit,ſi poſteà dñs egit & ſuccubuit,ſi procuratori fuit ſolutum,ſtipulatio committitur.& ad expenſas litis tantùm.in.l.ſi ſine.§.j.ff.rem rat.hab.nu.7.fol.116.

6 Procurator quando egit & ſuccubuit,ſimiliter & dominus, ſtipulatio committitur ad expenſas litis.in.l.ſi ſine.§.j.ff.rem rat.hab.numer.8. fo.116.

5 Procuratore damnato,executio differtur,vt rationes reddat.in.l.inter dum.nu.2.ff.de pub.& vectigal.fo.56.

4 Procuratore temerè litigante,quis condemnetur in expẽſis?in.l.qui ſolidum.§.etiam.nu.4.ff.de leg.ij.fo.47.

6 Procuratore vero agente & qui obtinuit,ſi dominus poſteà egit & ob tinuit,ſtipulatio non committitur,niſi procuratori fuiſſet ſolutum.in l.ſi ſine.ff.rem rat.hab.nu.6.fo.116.

1 Procuratore condemnato,non infirmatur dominus,etiam ſi dominus fuerit lit.conteſt.in.l.furti.§.ſi quis alieno.nu.2.ff.de ijs qui not. infa. fo.99.

1 Procuratore corrupto ſuccurritur domino contra ipſum.in.l.eum.§. ſed & conſtitutio.nu.5.ff.de calum.fo.122.

Procuratore alicuius ad mortem condemnato differtur executio ad domini petitionem,donec reddat rationes.in.l.ſeruus.nu.1.ff.de legat. j.fol.19.

1 Procuratorem mittens ad iudicem cum mandato inſufficiẽti eſt verus contumax.& amplius non eſt citandus.in.l.procuratori.j.§.vſus autẽ, nu.1.ff.de procu.fo.103.

8 Procuratorem animo transferendi dominium,quis in dubio cõſtitue- re non videtur.in.l.falſus procurator.nu.6.C.de furt.& ſeruo corrup. folio.5.

Procurator recipiens ſolutionem, an in dubio videatur habere bonum animum.ibi.nu.7.

1 Procuratorem quempiam eſſe in rem ſuam teſtibus probari poteſt,li cet inſtrumentũ dicat ſimpliciter ipſum eſſe procuratorem.in.l. quæ omnia.§.planè.ff.de procu.fo.104.

3 Procuratorem ſi conſtituo ad agendum,& defendendum,& de calum nia iurandum,& beneficium reſtitutionis petendũ.& non dico in qua cauſa,nec cum quo,an valeat, & quando dicatur generale mandatum, & quando ſpeciale?in.l.ſi quis mihi.§.ſed vtrum.nu.2.ff.de acqui.hæ- red.fo.174.

5 Procuratores ſi duo conſtituũtur ſimpliciter,vnus non poteſt agere ſi ne alio.in.l.ſi plures.ff.de cura.bo.dan.nu.1.fo.143.

1 Procuratores vbi ab vno plures dati ſunt,vnus contra aliũ quando age re poſsit.in.l.qui proprio.§.ſi duobus.nu.2.ff.de procu.fo.109.

1 Procuratores ſi ſunt plures conſtituti,nec fuit dictum inſolidũ, quãdo quilibet admittatur pro parte.in.l.pluribus.nu.3.ff.de proc.fo.105.

2 Procuratores duo ſimpliciter conſtituti, quando videantur conſtitui inſolidum.Et quid in pluribus inſtitoribus? & quid in pluribus offi- cialibus, vel delegatis.in.l.j.§.ſi plures.nu.1.ff.de exercitoria actione. fo.91.

6 Procuratores plures ſi conſtituantur ex parte rei cum clauſ. ꝙ non ſit melior conditio occupantis,an vnus admittatur?remiſsiuè.in.l.iam ta- men.§.ſi tamen plures.ff.iud.ſol.nu.5.fo.110.

6 Procuratores plures ſi ſunt conſtituti à domino cum clauſula,quòd ſit melior conditio &c.Et ꝙ vnus cœpit &c.Et idem ſi vnus cœpit cau- ſam,& ſatiſdedit:alius illam terminet,extinguitur ſatiſdatio.in.l.ſi an- te acceptum.nu.7.ff.iud.ſol.fo.100.

1 Procuratori dato ad lites ſolui non poteſt.in.l.ſed ſi tantum.nu.1.ff.de pact.fo.84.

3 Procuratori dato ad exigendum quòd poſsit ſolui.in.l.non ſolum.nu. 10.ff.ſol.ma.fo.7.

4 Procuratori ſimplici quòd poſsit actio cedi,ſicut & fideicommiſſum reſtitui.in.l.reſtituta.nu.2.ff.ad ſenat.treb.fo.151.

2 Procuratori debito ſoluto,quòd prima facie apparebat debitum,itaq; quilibet diligens illud recepiſſet,quòd dominus teneatur,etiam ſi non ratificauerit.in.l.ſi procurator.numero.10.ff.de condictione indebiti. folio.49.

5 Procuratori ſi dixero,vade eme talem domũ nomine meo:& ipſe emat pro ſe:quia ſibi nõ ita cito dedi pecuniã:præſumitur tamẽ pro me em pta.in.l.is qui.§.vnde quæri.nu.1.ff.de manumiſ.fo.75.

Procuratori conſtituto ad vendendũ ſolui poteſt.in.l.filiæ.ff.de ſol.& libe.nu.2.fo.96.

4 Procuratori quòd poſsit fieri reſtitutio fideicommiſsi.in.l.qui ita.§. etiam.nu.2.ff.ad ſenat.treb.fo.155.

3 Procuratoris conſtituti ad petendum reſtitu.in integr.non tenet con- ſtitutio,niſi dicatur in qua cauſa,vel in qua re.in.in.l.ſi quis mihi.§.ſed vtrum.nu.2.ff.de acqui.hær.fo.174.

Procuratoris eſt veriſsimum officium.in.l.ſi quis.nu.1.C.de decur.& eorum fil.li.10.fo.20.

Procurator ad iudicia,an poſsit fieri aliquis officialis.ibi.nu.2.

3 Procuratoris ſecunda conſtitutio,non tollit primam, niſi fiat circa di- uerſa.in.l.cum ſemel.nu.2.ff.de tut.fo.47.

1 Procuratoris reſponſione facta quando dominus & quando ipſe procu rator tenebitur.in.l.non ſolum.nu.8.ff.de procu.fo.107.

6 Prodeſſe quod poteſt vel nocere,an ſpectetur?in.l.non intel ligitur.§.ſi quis palam.ff.de iure fiſci.numero pri- mo.folio.230.

3 Prodigo & furioſo datur curator ignoranter. in lege qui ha- bent.§.ſi pupillus.1.nume.quinto.ff.de tutelis.fo- lio.46.

3 Prodigo manifeſto non eſt interdicta adminiſtratio à lege.in.l.is qui. nu.2.ff.qui teſt.fa.poſ.fo.98.

7 Prodigus quando æquiparetur pupillo.in.l.si curatorem.nu.3.C.de in integ.restit.fo.93.
3 Prodigus ex factis non ex sermonibus cognoscitur.in.l.his qui.§.Diuus.nu.2.ff.de tuto.& cura.da.ab his.fo.56.
6 Prodigus manifestus, si non est ei interdictum, quòd possit contrahere.in.l.is cui bonis.ff.de ver.ob.nu.1.fo.10.
Manifestum & sententia æquiparantur.ibidem.
Prodigus, furiosus, & similes, habent procuratorem legitimum.in.§.& hæc.nu.1.in auth.vt hi qui obliga.se per hi.hab.fol.32.
7 Prodigus, cui fuerunt bona interdicta, si eligitur de prioribus, an videatur sublata interdictio.in.l.in consilio.num.5.C.qui, & aduer.quos.in integ.resti.non postu.fo.99.
2 Prodigus cui bonis est interdictum, æquiparatur pupillo.in.l.certi cõdictio.§.quoniam.nu.2.&.10.ff.de reb.cred.fol.10.& seq.
6 Prodigus cui datus fuit curator, si redit ad sanos mores, an desinat habere curatorem? quòd sic, si est manifestum: aliter requiritur factum.in.l.is cui bonis.ff.de ver.ob.nu.5.fol.10.
Prodig⁹ delinquẽdo obligatur.in.l.is cui bonis.ff.de ver.ob.n.6.f.10.
Prodigus æquiparatur pupillo pubertati proximo.ibidem.
Pupillus pubertati proximus obligatur delinquendo.ibi.
Prodigus cui bonis est interdictum, si contrahat & iuret, nõ tenetur ad obseruationem iuramenti.in.l.is cui bonis.ff.de verbo.ob.nu.7.fo.10.
Proditorie fieri aliquid, quando dicatur?in.l.seruum.nu.1.C.de delatoribus.lib.x.fol.11.
Proditor, quot modis dicatur? remissiuè.ibi.nu.2.
4 Producens instrumẽtum ignoranter potest posteà illud dicere falsum.in.l.post legatum.nu.3.ff.de ijs quib.vt indig.fo.111.
7 Producens falsum instrumentum, vel testes, punitur de falso si eis vtitur.in.l.debitores.nu.2.C.de fi.instru.fo.154.
6 Producens plures testes falsos, si ad eundem effectũ tẽdũt, punitur vna pœna.secus si ad diuersos.in.l.agraria.ff.de termino moto.n.4.fo.146.
Producens instrumentum ad quod fit comparatio, iurat.in.§.sed & si.nu.8.in auth.de instru.cau.& fi.fo.34.
6 Producens falsam accusationem contra Titium, quando possit à Titio accusari de falso, vel de calumnia?in.l.si quis obrepserit.ff.ad leg.Cor.de fal.nu.1.fo.186.
6 Producens falsum instrumentum, vel falsas attestationes, si abstinet ab vsu, excusatur: nisi procurauerit fieri falsum, vt testes dicerent falsum.in.l.Diuus.ff.ad.l.Cor.de fal.nu.3.fo.186.
6 Producens falsa instrumenta ꝙ possit vsq; ad sententiam de errore suo docere.in.l.diuus.ff.ad.l.Cor.de fal.nu.1.fo.186.
Cautela vt producens falsum instrumentum, interroget, an velit vti dicto instrumento.ibi.
5 Producere instrumentum solutionis, an sufficiat: licet non dicatur ad defensionem? ꝙ sic.in.l.exceptio.ff.de excep.seu præs.& præiu.nu.4.fo.168.
Et iudex absoluit, qñ est notoriũ ei, actionem actori nõ cõpetere.ibi.
Productio actorum potest per notarium expediri.in.l.instar.nu.15.C.de iur.fis.lib.x.fo.3.
Probatio contra præsumptionem de iure, non admittitur, nisi per partis confessionem.in.§.de augmentis.nu.2.in auth.de nup.fo.22.
7 Productio testium quarta qualiter petatur, seu dilatio.in auth.atqui semel.nu.10.C.de proba.fo.147.
Et an dicta testium valeant si productio quarta testium fuit admissa sine solennitate huius tex.ibi.nu.11.
8 Productio iurium, potest fieri coram notarijs, qui scribunt in causa: ipsi autem notarij debent dare copiam partibus.in.l.præcipimus.vers.in his autem.nu.1.C.de ap.& consul.fo.85.
7 Productioni instrumentorum renuntiatur.in.l.si aduersarius.nu.2.C.de fide instru.fo.154.
1 Productio quarta, quando admittatur?in.l.in pecuniarijs.nu.13.ff.de ferijs.fo.72.
Productio testium, an fiat post publicatas attestationes.& quando.in §.quoniam vero.nu.2.in auth.de testi.fo.42.
Productio quarta concessa sine solennitate, de qua hîc, per iudicem, an operatur quod testes & eorum dicta teneant.in.§.quoniam verò.nu.11.in auth.de testi.fo.42.
Productio quarta testium petita post terminum peremptorij: an concedatur. remissiuè.ibi.nu.15.
Productio quarta an detur ad probandum super exceptionibus, sicut datur super principali.remissiuè.ibi.nu.18.
Productio testiũm post didicita testificata, si testiũ dicta sunt deperdita, an concedatur.ibi.nu.19.
7 Productioni testium, vel instrumentorum, an renuntiari possit.& valeat renuntiatio.in.l.iubemus.nu.1.C.de iudi.fol.110.
4 Profectitia non dicũtur ea quæ consequitur nepos ab auo materno quo ad patrem.in.l.quæsitum, nu.4.ff.de leg.j.primo.fo.24.
8 Profectitiũ quid sit, & qualiter intelligatur ex substãtia patris profisci.in.l.cum oportet.nu.1.&.6.C.de bo.quæ lib.fol.56.
6 Proferens verba quæ reipublicæ proferri non expediunt, tenetur actione iniuriarum.in.l.eum qui nocentem.ff.de iniur.& fa.lib.nu.1.fo.143.
Professio per monachum intra quantum tempus fieri debeat?in.§.si quis autem.nu.1.in auth.de sanctiss.episcopis.fo.61.
7 Professio in monasterio quòd duobus modis fiat.in auth.ingressi.nu.7.C.de sac.san.ec.fo.19.
3 Professiones doctrinarũ in qualibet doctrina in ciuitate quot esse debent?in.l.si duas.§.grammatici.nu.5.ff.de excu.tuto.fo.81.
Progenies est causa concedendi dignitatem.in.l. si vt proponitis.nu.69.C.de dignitatib.li.12.fo.54.
3 Prohibens testari aliquem qui volebat mutare primum testamentum, quomodo cõprehendatur in hoc edicto?in.l.virum.nu.11.ff.si quis ali.test.fo.196.
Prohibens aliquem testari, condemnatur patri quæ ex hoc læditur, in duplum.in.§.ex hoc.nu.1.in auth.vt nulli iud.li.fo.57.
4 Prohibeo ne alienes, vel ne Titius alienet, differunt in.l.peto.nu.3.ff.de leg.ij.fo.42.
6 Prohibere facientem falsam monetam qui potuit, & non fecit, tenetur pœna falsi.in.l.lege Cornel.ff.ad legem Corneliam de fals.numero.2.folio.182.
7 Prohiberi quæ aliâs possent, per bonum exemplum permittuntur.in l.licet seruilis.nu.2.C.de preci.impe.off.fo.38.
4 Prohibita alienatione quòd videatur prohibita hæredis institutio.in.l filiusfa.§.diui.nu.17.ff.de leg.j.fo.28.
4 Prohibita alienari, non veniunt in obligatione generali.in.l.codicillis.§.instituto.nu.5.ff.de leg.ij.fo.49.
Prohibitio alienationis facta filijs, an extendatur ad nepotes?in auth.de resti fidei.nu.1.fo.57.
Prohibitio alienationis facta, vt perpetuò res permaneat in familia, & non exeat de nomine testatoris, non extenditur vltra quartum gradũ.ibi.nu.2.
2 Prohibitio alienationis facta à lege, non habet locum in alienatione necessaria.in.l.j.nu.1.ff.de fundo dotali.fo.157.
5 Prohibitio testatoris & iudicis æquiparantur.in.l.seruus hac.nu.1.ff.de manumis.fo.35.
Prohibitio fundi dotalis, an porrigatur ad res, quæ seruãdo seruari possunt?remissiuè.ibi.in.l.seruum.nu.1.
2 Prohibitio.l.simplex, quando inducat quòd factum sit ipso iure nullũ.in.l.quod ait.nu.2.ff.de diuor.fo.158.
4 Prohibitio de alienando facta filijs, an videatur facta nepotibus? remissiuè.in.l.si filiusfa.§.diui.nu.20.ff.de leg.j.fo.28.
4 Prohibitio alienationis facta contemplatione hæredis vel successoris ipsius, non impedit alienationem.in.l.pater filium.§.pater.nu.2.ff.de leg.iij.fo.58.
4 Prohibitio alienationis facta per legem, quid operetur?remissiuè.in.l.filiusfa.§.diui.nu.13.ff.de leg.j.fo.28.
4 Prohibitio de non alienando facta hæredi, quando comprehendat hæredem hæredis?in.l.Lucius.§.Semproniæ.numero.2.ff.de legatis tertiò.66.
4 Prohibitio facta filio quòd non extendatur ad nepotes.ibi.nu.3.
4 Prohibitio alienationis ad alienationem necessariã non se extendit.in l.pater filium.nu.1.ff.de leg.iij.fo.57.
2 Prohibitio alicuius quando fit, omnia per quæ ad illud peruenitur, cẽsentur prohibita.in.l.oratio.nu.1.ff.de sponsa.fo.155.
7 Prohibitio tollit actionem negotiorum gestorum.in.l.si quis nolente.nu.1.C.de neg.gest.fo.88.
Et an prohibitio in gerente negocia, tollat repetitionẽ.ibi nu.3.
2 Prohibitio facta à iudice, quòd impediat dominij translationem.in.l.si sciens.nu.1.ff.de contrahen.emp.fo.11.
4 Persona alienationis simplex, continens fauorem personæ prohibitę, non valet.in.l.filiusfa.§.diui.nu.1.ff.de leg.j.fo.28.
4 Prohibitio alienationis facta legatario, continens fauorem alterius, videtur facta ipsius fauore: licet sit expressum.ibi.nu.3.
4 Prohibitio alienationis rei facta ratione affectionis, fauore ipsius censetur facta.ibi.nu.4.
4 Prohibitio simplex alienationis vasallorum dicitur facta cum causa.ibi.nu 4.
8 Prohibitio alienationis extra familiam, non comprehendit alienationem factam in familia.in.l.voluntas.numero.1.C.de fideicommissis.folio.44.
Prohibita venditione, dicitur prohibita donatio, ibidem numero secundo.
7 Prohibitio de non alienando facta à lege, vel per testatorem, vel à contrahentibus, quando impediat hæredis institutionẽ?in.l.si ita quis pro miss.§.ea lege.ff.de ver.ob.nu.7.fo.54.
7 Probatio quando fieri possit per domesticos familiares.in.l.cõsensu.nu.1.C.de repud.quid de mo.subla.fo.186.

4 Prohibitione facta hæredi, an comprehendatur hæres hæredis? remissiuè. in. l. filiusfa. §. Diui. nu. 21. ff. de leg. j. fo. 28.

6 Prohibitum ad tempus, videtur post tempus permissum. in. l. in illa stipulatione si cal. ff. de ver. ob. nu. 2. fo. 11.

2 Prohibitus emere, quãdo prohibeatur pignorare, vel pignus accipere. in. l. in quorum. nu. 1. ff. de pigno. fo. 139.

4 Prohibitus alienare partem suam non videtur prohibitus alienare portionem, quam redimit. in. l. pater filium. §. quindecim. nu. 1. ff. de legatis tertio. fo. 58.

Prohibitus alienare non videtur prohibitus alienare coniunctis. ibid. numero. 2.

4 Prohibitus petere intelligitur de petitione de iure, non de petitione de facto. in. l. Mutianæ cautionis. num. 7. ff. de condi. & demon. fol. 118.

4 Prohibitus alienare, simpliciter cùm erit perfectæ ætatis, non tenetur: impeditur tamen alienare per se, vel curatores, quando non est ætatis legitimæ. in. l. filiusfa. §. Diui. nu. 2. ff. de leg. primo. fo. 28.

6 Prohibitus accusare seruum, prohibetur accusare liberum. in. l. seruos. ff. de accus. & inscrip. nu. 1. fol. 158.

4 Prohibitus vẽdere vel obligare, non prohibetur locare. in. l. codicillis. §. instituto. nu. 1. ff. de leg. ij. fol. 49.

Prohibitus ad aliquod officium ex forma statuti, non potest ad illud assumi sub alio nomine. in. l. Viris. nu. 1. C. de priuile. scholarium. libro xij. fol. 61.

7 Prohibitus alienare in suos consanguineos, an prohibeatur accipere. in. l. quibuscunq;. nu. 1. C. de sac. san. ecc. fo. 25.

6 Proiiciens aquam vel oleum in loco, vbi est instrumentũ, tenetur lege aquilia. in. l. qui tabulas. §. sed si qs. ff. de furtis. nu. 2. fo. 123.

5 Proiicere morticinia in viam non licet. l. ædiles. ff. de via publi. & itine. publ. fruendo. nu. 4. fol. 49.

1 Proiecti ad hospitale, cuius ciuitatis sint municipes? remissiuè. in. l. quia semper. nu. 1. ff. de in ius voc. fo. 57.

2 Promissa vbi sunt tibi centum, si iures ascendere capitoliũ, & iuras: an ex iuramẽto, an ex pacto oriatur actio? in. l. si quis cùm. nu. 1. ff. de iureiur. fol. 37.

1 Promiseris si mihi centum sub conditione, & ea pendente remisisti conditionem, ꝙ non possum statim petere. in. l. iurisgenti um. §. vt puta. nu. 2. ff. de pact. fo. 83.

7 Promiserit si quis omnia bona sua Titio, post mortem suam: an sit donatio causa mortis, vel inter viuos: & an valeat. in. l. ne quæstione. nu. 11. C. de pact. fo. 58.

6 Promittat si quis dare. x. in fundo tali, vel in melle ad rationem vnius floreni in quolibet cado, vel in tantis florenis, vtrunq; est in obligatione. in. l. si quis stipulatus. nu. 3. ff. de solu. & libera. fo. 93.

6 Promisi dare seruum sub pœna, si non dedi, pœna & non interesse consideratur. in. l. quatenus. ff. de reg. iur. nu. 1. fo. 261.

6 Promiserunt duo se non offendere sub pœna, & simul se offenderunt: & non patet quis prior, ꝙ pœna non sit commissa. in. l. si seruum stichum stipula. §. sequitur videre. ff. de ver. ob. nu. 4. fo. 37.

2 Promissio & solutio quomodo æquiparentur. in. l. quod nomine. nu. 3. ff. de condi. inde. fo. 50.

6 Promissio iudicatum solui facta per procuratorem, non prodest substituto ab ipso, nisi dicatur quòd promittit pro procuratore, & substituto ab eo. in Rub. iud. sol. nu. 8. fo. 107.

6 Promissio indemnitatis facta non valet vt maleficium committatur: nec valet pactum inter consortes, ꝙ vno condemnato omnes teneantur. in. l. tutor datus. §. id quod vulgò. ff. de fideiusso. & mandato. numero. 1. fo. 81.

5 Promissio si cui facta est, nũ possit iterum prohibere. in. l. prætor ait. §. hoc autem. nu. 1. ff. de no. ope. nun. fo. 25.

6 Promissio facta ab incarcerato ei, qui ipsum carceratum tenet, valet. in l. qui neq;. §. j. ff. de ver. & re. sig. nu. 1. fo. 255.

6 Promittens dare Titio centum in Paschate, & abinde in antea ad Titij voluntatem, absq; alia interpellatione adueniente die Paschatis, constituitur in mora, quia dies Paschatis interpellat. in. l. cũ stipulatus sum. ff. de ver. ob. nu. 10. fo. 40.

6 Promissio facta à penitus extraneo se facturũ & curaturũ ꝙ Titia consentiet in me, valet: secus si extraneus esset coniunctus vel valde amicus pueri, vel puellæ. in. l. Titia quæ. ff. de ver. ob. nu. 1. fo. 54.

Coniunctus & valde amicus, æquiparantur. ibidem.

2 Promissio quando est facta ob turpem causam, ꝙ non sit nata obligatio. in. l. si ob turpem. nu. 8. ff. de condi. ob tur. cau. fol. 47.

1 Promissio facta de re vel pecunia vt maleficium fiat, est nulla ipso iure. in. l. iurisgentium. §. si ob maleficium. nu. 1. ff. de pact. fo. 81.

4 Promissio incerta in contractibus, quando valeat. in. l. si cui annuum. nu. 2. ff. de ann. leg. fo. 69.

4 Promissio de euictione facta per executores in venditione obligat hæredes. in. l. alio hærede. nu. 25. ff. de alimen. & ciba. lega. fo. 91.

1 Promissio de non offendendo facta sub maiori pœna quàm sit leg. cõprehensa, valet. in. l. non possibile. nu. 2. ff. de pact. fo. 92.

4 Promissio facta in illis terminis, quos Titius declarabit, intelligitur ꝙ non declaret in vno termino. in. l. si legatum. numer. 3. ff. de annu. lega. folio. 67.

4 Promissio de dando in tribus terminis, si non dicitur quibus intelligitur in tribus annis. ibi. nu. 4.

1 Promissio de non offendendo facta simpliciter non adiecta pœna qñ aliquid operetur? ibi. nu. 3.

1 Promissio facta detinenti quem in carcere, vel eius participi, non valet. in. l. qui in carcerem. nu. 1. ff. quod met. cau. fo. 128.

Promissio facta ei ad cuius instantiam quis detinetur iustè, valet, & etiã alius contractus. ibi. nu. 1.

4 Promissio facta de non offendendo à pluribus contra plures, an ex tali promissione dicantur plures rei credendi & debendi? ꝙ non. in. l. operæ. nu. 1. ff. de operis liberto. fol. 185.

6 Promissio inter sponsum & sponsam ex causa merè lucratiua cum in tempus matrimonij confertur, quando efficax sit? in. l. si ita stipulatus. §. si ita nupsero. ff. de ver. ob. nu. 1. fo. 38.

4 Promissio de stando semper in certo loco, an valeat? in. l. Titio cẽtum. ij. nu. 2. ff. de condi. & demon. fol. 127.

6 Promissio facta de stando de expẽsis iuro, vel dicto suo, an valeat? vbi ꝙ non obligat, nisi declaratione secuta, quæ debet ad arbitriũ boni viri reduci. in. l. in huiusmodi. ff. de prætor. stipula. nu. 3. fo. 105.

Et reductio ad arbitrium boni viri non datur, quando aliquid est commissum in liberam voluntatem, nisi dolus interuenerit. ibi.

6 Promissio facta per aliquem sine expressione suorũ hæredũ, qñ transeat ad hæredes? in. l. si sit stipulatus. ff. de ver. ob. nu. 2. fo. 53.

6 Promissio ꝙ quis monasterium intrabit, vel ꝙ Abbas ipsum recipiet, vel datio arrharum pro intrando monasterium, non tenet. in. l. Titia quæ. ff. de ver. ob. nu. 12. fo. 54.

6 Promissio sine causa in ciuitate est specialis, vt non valeat. in. l. si pollicitus. ff. de pollicita. nu. 1. fo. 250.

2 Promissio de non exhæredando filium, intelligitur, nisi causam exhæredationis dederit filius. in. l. quæro. §. inter locatorem. nu. 1. ff. de loca. to & conducto. fo. 132.

Promissio de non offendẽdo, intelligitur, nisi causam dederit. ibidem. Et in contractibus, quibus vltro citroq; promittitur aliquid, quis non tenetur ad pœnam cum effectu, si omnia non sint seruata per patrem. ibidem.

2 Promissio de parendo sententiæ arbitri sub pœna, quòd si sim condẽnatus ad dandum, quòd pœna sit adiecta dationi. in. l. naturalis. §. ꝙ si faciam. nu. 2. ff. de præscript. verb. fo. 135.

6 Promissio si digito cœlum tetigero, est pura: secus si dicitur cum moriar, vel cum Antichristus nascetur. in. l. si pupillus. §. qui sub conditione. ff. de noua. & deleg. nu. 1. fo. 84.

7 Promissio facta de non arctando quem criminaliter, an valeat? remissiuè. in lege generaliter. numero quarto. C. de non numerata pecunia. folio. 165.

2 Promissio dandi librum pro centum, non est venditio, sed contractus innominatus. in. l. ex empto. nu. 6. ff. de actio. emp. fo. 121.

2 Promissio dotis facta pro muliere, intelligitur pro matrimonio prima vice contrahendo. in. l. si sponsalibus. nu. 1. ff. de iure dot. fo. 156.

2 Promissio facta cum moriar, quando videatur donatio causa mortis, in. l. nam & si cum moriar. nu. 3. ff. de condi. inde. fo. 51.

2 Promissioni factæ sine causa, quando stetur. in. l. cũ de indebito. §. sed hoc. nu. 1. ff. de naut. fœn. fo. 151.

6 Pomissio facta per aliquem se curaturum & c. si non fecerit, promittit centum nomine arrharum, non valet. in. l. Titia quæ. ff. de ver. obli. nu. 6. fo. 54.

4 Promissio de stando simplici dicto partis super damna & expensas, an valeat? remissiuè. in. l. theopompus. numer. 13. ff. de dote prælegata. folio. 78.

4 Promissor quinquaginta florenorum, an debeat soluere secundum valorem promissionis, vel solutionis. in. l. cum certum. nu. 1. ff. de au. & argen. le. fo. 94.

2 Promissor indemnitatis, quòd obligetur ad sortẽ & ad vsurã. in. l. quęro. nu. 4. ff. de loca. & conduct. fo. 132.

6 Promissor qui promisit repręsentare aliquem reum de pœna capitali, debet promittere certam pœnam, quæ non excedit modum taxatũ; in. l. eos. C. de modo mulctarum. in. l. si quis. ff. de custo. & exhib. reor. nu. 3. fo. 164.

6 Promissum si sit nomine mercedis omni mense vel die, tot sunt stipulationes quot menses vel dies. in. l. si seruus communis Mæuij. §. cum seruus fructuarius. ff. de stip. ser. nu. 7. fo. 67.

Et domus si est locata & promissa pensio in annos vel menses singulos vna est locatio, sed plures præstationes. ibi.

1 Promittat si quis non vendere alij nisi tibi, quomodo intelligatur. in. l. si eum. §. qui iniuriarum. nu. 5. & . 10. ff. si quis cau. fo. 70. & . 71.

6 Promittat si quis mihi. x. quoad viuã, si sum pauper, videtur facta promissio causa alimentorum, & stipulatio dicitur annua: aliàs secus, & debetur donec viuam minutatim. in. l. eum qui ita. §. qui ita stipulatur. ff. de verbo.

de ver.ob.nu.3.fo.23.

7 Promittendi verbũ prolatum à teste,nõ intelligitur per stipulationẽ: nisi probetur interrogationẽ præcessisse:secus per scripturã.& ibi rõnem vide.in.l.si interrogatione.numero.1.7.&.15.C.de vsuris.fo.168.

2 Promittendo posse conueniri in pluribus locis copulatiuè,an summa censeatur diuisa.in.l.non vtiq;.nu.1.ff.de eo quod certo loco.fo.72.

2 Promittendo dare decem salmas vini boni:ꝙ ista promisio non dicitur certa.in.l.certum.nu.2.ff.de reb.cred.fol.8.

6 Promittendo bis idem,an secunda promissio valeat?ibi & reassume in.l.qui bis idem.ff.de ver.ob.nu.1.fo.13.

6 Promittendo Titio & hæredibus suis.ista adiectio,& hæredibus suis, in re transmissibili ad hæredes,nil operatur.in.l.si quis cum aliter.§.si quis ita.ff.de ver.ob.nu.5.fol.17.

2 Promittendo reficere sumptus litis,qui fierent in re,an intelligatur,siue agatur circa rem,siue circa possessionem.in.l.ratio.nu.2.ff.de actio emp.& ven.fo.120.

6 Promittens aliquẽ alere vt filiũ,sufficit eũ induere arbitrio iudicis,licet nõ vt alios induat.in.l.quidã cũ filiũ.ff.de ver.obli.nu.10.fol.25.

6 Promittens pro alio principaliter in se obligationem suscipiẽdo,põt in plus teneri.in.l.hi qui accessionis.ff.de fideius.& man.nu.16.fo.74.

6 Promittens causam vel lit.non mouere,qualiter intelligatur?remissiuè.in.l.non amplius peti.ff.rem rat.hab.nu.6.fo.114.

Promittens in ius non vocare,per solam citationem contrauenit.Ad. de Maria.Soci.in.c.significantibus.in prin.de lib.obla.ibidem.

Promittẽs habere licere,cõtrauenit per solã cõtrouersię motionẽ.ibi.

6 Promittẽs nõ prohibere aquam,quando videatur promittere ius personale,vel reale?in.l.si sub vna significatione.§.si quis viam.ff.de verb. obli.nu.4.fo.55.

5 Promittens defendere rem,quam vendit,intelligitur promittere de iure non de facto.in.l.damni.nu.2.ff.de dam.infect.fo.45.

2 Promittens emendare dãnũ cõmissum culpa famuli tenetur de furto facto per famulũ.in.l.ꝙ nerua.nu.9.ff.deposi.vel contra.fo.105.

6 Promittens frumentum,intelligitur promittere de meliore seu meliori secundùm communem vsum loquendi.in.l.frugem pro reditu.ff.de ver.ob.nu.1.fo.256.

6 Promittens aliquem vt filium alere sub pœna,si expulit eum de domo sine iusta causa,stipulatio pœnalis committitur.in.l.quidam cùm filium.ff.de ver.ob.nu.9.fo.52.

6 Promittens centum sub spe futuræ numerationis,si creditor vult numerare tenetur recipere,si creditoris interest:& creditor dare,si debitoris interest.in.l.si fideiussor.ff.de fideius.& manda.nu.4.fo.80.

6 Promittẽs sentẽtiã arbitri habere ratã,si petit eã reduci ad arbitriũ boni viri,nõ incidit in pœnã.in.l.cum minor.nu.3.ff.rem ra.hab.fo.113.

6 Promittẽs nõ petere reductionẽ sub pœna,si petijt & succubuit,ꝙ pœna sit commissa.in.l.qui Romæ pecuniam.§.duo fratres.ff.de ver.ob. nu.5.fol.47.

6 Promittens mihi pro alio me mandante,est tutus contra me doli exceptione.in.l.si debitor.ff.de sol.& libe.nu.1.fo.97.

6 Promittens habere licere,dicitur promittere alienum factum,quando contractus præcedit,de cuius natura hoc venit,vel facto eorum, quos potest prohibere.in.l.inter stipulantem.ff.de ver.ob.nu.1.fo.31.

6 Promittens sub pœna iudicatum solui,quæ continet clausu.de defendendo,si decedat pluribus relictis hæredibus,quorum vnus defendat, alij non:an pœna committatur aduersus omnes,an contra non defendẽtes?in.l.eadem.§.cato.ff.de ver.ob.nu.21.fo.6.

6 Promittens soluere certam quantitatem & iurans,compensat totum, non incidit in falsum.in.l.amplius non peti.ff.rem rat.ha.nu.8.fo.114.

6 Promittens.x.si vsq; ad calendas non soluerit quod debet,si liberatur acceptilatione,an incidat in pœnam,ex quo naturaliter non soluit.in.l. solutionis.ff.de solu.& libe.nu.2.fo.93.

6 Promittens aliquem tractare vt filium,si decedat intestatus,non incidit in pœnam.in.l.quidam cum fundum.ff.de ver.ob.nu.15.fo.52.

5 Promittens domum facere si fecit,& corruat,& posteà reficiat,an teneatur?in.l.damni.§.si is qui.nu.1.ff.de dam.infect.fo.40.

6 Promittens idoneè cauere,non satisfacit promissioni,obligãdo omnia bona sua.in.l.prætoriæ.ff.de præto.stipu.nu.4.fo.105.

4 Promittens facere aliquid alicui,promittit facere suis expensis,nisi cõsuetudo patrię aliter se habeat.in.l.suo victu.nu.1.ff.de ope.lib.fo.185.

1 Promittens non offendere si offendit extra territoriũ,quòd teneatur. in.l.illicitas.§.ne potentiores.nu.6.ff.de offi.præsi.fo.40.

1 Promittens dare scachum matũ cum pedona,an verificetur,si pedona est effecta regina,& detur cum ea.in.l.senatores.nu.2.ff.de sena.fol.32.

1 Promittẽs nõ petere reductionẽ ad arbitriũ boni viri,qñ eã poterit petere?remissiuè.in.l.si vnus.§.illud nulla.nu.2.ff.de pactis.fo.88.

1 Promittens stichum & si non daret,promisit decem,mortuo sticho: an debeat dare decem?in.l.si decesserit.nu.3.ff.qui satis.cog.fo.63.

1 Promittẽs dare quartã partẽ fructuũ vineæ,dat ẽt quartã partẽ arborũ, in ea existentium.in.l.certo generi.nu.1.ff.de ser.vrb.prædio.fo.187.

6 Promittens non excipere,quando dicatur promittere factũ diuiduũ, vel indiuiduum.in.l.eadem.§.Cato.ff.de ver.ob.nu.26.fo.6.

1 Promittẽs se nõ obligaturũ,in tali cã si excipit respectu iuris quod promisit,incidit in pœnã.in.l.nõ solũ.§.si status.nu.2.ff.de procu.fo.108.

Promittens per instrumentum publicum testatori,de restituendo incapaci dicitur palam facere:& non applicatur fisco.in.l.in tacitis.nu.1. ff.de leg.j.fo.25.

6 Promittens simpliciter catum sine aliqua pœna,siue sit dominus,siue procurator:& contra faciat in parte,tenetur ad interesse pro parte:quia in plus non interest sua.in.l.eadem.§.Cato.ff.de ver.obli.nu.16.fo.6.

Promittens dare fundum,& si non dederit,promittit pœnam, si decessit pluribus hæredibus relictis,vnus eorum potest soluere fundum promissum,& dominiũ transfert pro parte cohæredum,vt euitet pœnam.in.l.eadem.§.Cato.ff.de ver.ob.nu.5.fo.6.

Contra hanc conclusionem tenent Moderni,& Iason illam defendit. ibidem.

8 Promittens alium defendere,non liberatur exhibendo personam.in.l. sancimus.nu.2.C.de fideius.& manda.fo.115.

6 Promittens ad certum tempus soluere,& si non soluerit,promisit pœnam,si est mortuus ante,quàm interpellaretur,an facultas soluẽdi transeat ad hæredes?in.l.fideiussor obligari.§.cum fideiussor.ff.de fideius. so.& manda.nu 2.fo.72.

4 Promittens centum,non potest conueniri ad quinquaginta, tanquam promissa:sed debita occasione promissionis sic.in.l.si ex toto.§.si ita legatum.nu.3.ff.de leg.j.fo.5.

6 Promittens aliquem alere vt filium sub pœna,tenetur eum tradere in disciplinam,si facultates eius patiuntur:& conditio pueri nõ repugnet in.l.quidam filium.ff.de ver.ob.ob.nu.11.fo.52.

6 Promittens aliquem alere vt filiũ,non potest eum exhæredare sine causa.aliâs pœna committitur.in.l.quidam cum filium.ff.de verb. ob.nu 12.fo.52.

3 Promittens per errorem credens se teneri quòd habeat exceptionem: secus si scienter promisisset.in.l.post dotem.nu.8.ff.solu.ma.fo.27.

Quinta lectura huius.l.ibi.nu.8.

Promittens scribere librum,tenetur scribere rubricas.in rubr. quibus muneribus.nu.2.li.10.fo.28.

Promittens non alienare sub pœna si alienet rem subiectam restitutioni, nõ incidit in pœnam.in.l.legato.§.si seruum.nu.1.ff.de leg.j.fo.19.

Promittens indemnitatem,etiam si renunciauerit beneficio de fideiussoribus,non potest conueniri ante principalem.in.l.non iniusta.nu.2. C.de conueniendis fisci debitoribus.li.10.fo.6.

1 Promittens dare scachum mattum cum pedona,non implet promissa si dat scachum cum pedona effecta regina,in.l. si seruum.nu.3.ff.si ex nox.cau.aga.fo.67.

Promittens rdare mille aureos, tenetur dare ad pondus statutum per commune.in.l.modios.numero.3.C.de susceptori.& arca.li.10.fol.32.

4 Promittens dare scachum mattum cum pedona,an obtineat si dat cũ pedona effecta regina.in.l.legatis.§.si ex officio.nu.3.ff.de leg.tertiò. folio.61.

2 Promittens dare certo loco,an possit vbiq; conueniri.in.l.j.nu.2.ff. de eo quod certo loco.fo.71.

1 Promittens qnæstionem non mouere petendo etiam extra iudicium incidit in pœnam.& quando.in.l.qui fidem.nu.2.&.3.ff. de postulando.fo.97.

3 Promittens dotem pro illa cuius negocia administrat,non videtur promittere animo donandi,sed animo repetendi.in.l.cum post mortem.§. quidam cum esset.nu.2.ff.de admi.& peri.tut.fo.65.

1 Promittens se ratum habiturum quicquid per eum factum fuerit,videtur concedi libera.in.l.procurator.ij.nu.4.ff.de procu.fo.110.

1 Promittens satisfacere,non potest fideiussorem dare,sed debet soluere in.l.satisdatio.nu.1.ff.qui satisda.cog.fo.62.

1 Promittens satisdare,potest dare pignora.ibi.nu.2.

6 Promittens simpliciter fundum,intelligitur promittere fundum dari. in.l.si fundum.ff.de ver.ob.nu.1.fo.40.

6 Promittens facere opus an debeat facere per se?in.l. de pollicitationibus.ff.de pollicita.nu.1.fo.251.

2 Promittens vendere rem pro eo pretio quod inuenietur.& vnus nobilis promittit minus quàm valeat res:& ob eius timorem non plus offeratur,num debeat attendi eius oblatio.in.l.si pater.nu.1.ff.de pact.dotali.fo.156.

Promittens in iudicio sisti,si adijciat quòd promittit parere mandatis curiæ,non tenetur de iudicato soluendo.in.l.Iulianus.nu.6.ff.qui satis. cog.fo.65.

Promittens de iudicio sisti in spiritualibus & criminalibus,tenetur adijcere pœnam.ibi.nu.8.

1 Promittens aliquem repræsentare in criminalibus sine pœna,qualiter puniatur.ibi.nu.9.

1 Promittens commodare domum contra quamcunq; personam,nõ intelligitur promisisse contra seipsum. in.l.consulari.numero.4.ff.de senatoribus.fo.31.

4 Promittens indemnitatem,intelligitur promittere de defendendo & tenetur iudicium suscipere,licet non cogatur.in.l.pater. numero.1.&

3.ff.de dote præle.fo.77.
4 Promittens dare vel si hæres est grauatus dare, debet facere rem accipientis.in.l.si à substituto.§.hæres.nu.1.ff.de leg.j.fo.15.
2 Promittens non petere reductionem ad arbitrium boni viri poterit tamen petere, si iniquè fuerit arbitratus.in.l.quæro.§.inter locatorem.nu.1.ff.de locato & conducto.fo.132.
1 Promittens de iudicio sisti, non cogitur promittere certam pœnam, nisi aliter consuetudo se haberet.in.l.fideiussor.§.in fideiussorem.nu.4.ff.qui satis.cog.fo.62.
Item nisi res super qua satisdatur, sit æstimabilis.ibidem.
Item nisi ex causa.ibidem.
6 Promittens non contrauenire, vel controuersiam nõ mouere, quoquo modo contraueniat, vel contra fiat controuersia, stipulatio committitur.in.l.amplius non peti.ff.rem rat.hab.nu.3.fol.114.
6 Promittens non petere vt stipulatio committatur, quid requiratur.in l.amplius non peti.ff.rem rat.ha.nu.4.fo.114.
6 Promittens vel dans aliquid iudici, vt pro se ferat sententiam, tenetur pœna falsi: secus si promisit de conseruando eum indẽnem.in.l.si quis vxori.§.si fugitiuum.ff.de furtis.nu.2.fo.126.
6 Promittens amplius non agere actione quæ continet indiuiduum, vel ratum haberi, aliquod indiuiduum: an ista stipulatio dicatur, diuidua, vel indiuidua?in.l.eadem.§.Cato.ff.de ver.ob.nu.28.fo.6.
7 Promittens non vendere librum, nisi Titio, an possit agi?in.l.actione.nu.11.C.de transact.fol.60.
6 Promittens dari tertio per me, obligatur, & valet stipulatio.in.l.si quis cum aliter.ff.de ver.ob.nu.9.fol.18.
7 Promittente te centum per stipulationem sine vsuris, si ego promisi ire Romam pro te, per pactum, an per istud pactum actio verius informetur, vel actionem nouam pariat.in.l.petens.nu.1.C.de pact.fol.56.
2 Promittentem soluere centũ in Paschate, vel dare obsides, quòd possum cogere præcisè ad soluendum.in.l.quamuis.nu.2.ff.de pignora.actio.fo.84.
6 Promittẽtes plures rem indiuiduam, etiam si actum sit ꝙ sint duo rei, tamen non habent beneficium diuisionis.in.l.cum duo.ff.de duo.reis constit.nu.6.fol.58.
3 Promittere alteri, quando quis cogatur?in.l.soluto mat.nu.13.ff.solu.matri.fo.5.
6 Promittere iudicatum solui, & solui iudicatum, idẽ est.in.l.prætoriæ.ff.de præto.stipu.nu.4.fo.104.
2 Promitto bonum nomen facere, quid in contractu appositum notet.in.l.verba senatus.nume.3.ff.ad Senatusconsultum Macedonia.fo.95.
6 Promitto centum, si plagium feceris, an valeat stipulatio?remissiuè.in l.si plagij faciendi.ff.de ver.ob.nu.1.fo.50.
Promitto centum, quia plagium fecisti, an valeat stipulatio?in.l.si plagij faciendi.ff.de ver.ob.nu.2.fol.50.
Promitto tibi centum, si Titius plagium fecerit, an valeat?in.l.si plagij faciendi.ff.de ver.ob.nu.3.fo.50.
6 Promitto me facturum, promitto me curaturum, num inter se differant?in.l.illa stipulatio.ff.de verborum obligationibus. numero primo.fo.25.
5 Promitto pœnam, si te offendero, ꝙ valeat.in.l.iusiurandum.§.vlt.ff.qua.re.act.da.nu.2.fo.177.
5 Promitto.x.cùm voluero, an hæres meus possit velle?in.l.sub hac.ff.de act.& obli.nu.1.fo.180.
1 Promitto fundum sub pœna centum, & si non dedero ipsum promitto cẽtum.paria inter se sunt.in.l.rescriptum.§.si pacto.nu.2.ff.de pactis.fo.84.
1 Promotio facta per Papam de Apostata ad episcopum nõ valet, licet gesta per ipsum teneant.in.l.Barbarius.ij.nu.11.ff.de officio præto.fol.35.
8 Promulgare est sentẽtialiter legere ex scripti recitatiõe.in.l.statutis.nu.6.C.de sen.ex peri.re.f.67.
4 Pronomen hîc, hæc, hoc, licet sit demonstratiuum ad oculum pro re corporali, quæ est de præsenti: tamen etiam potest demonstrare rem incorporalem quę de præsenti intellectu concipitur.in.l.Meuius.§.duobus.nu.7.ff.de leg.ij.fo.38.
5 Pronomen quis, vel qui: est relatiuum substantiæ, & pronomẽ si qui: est nota cuiusdam incertitudinis.in.l.cotem.§.qui maximos.nu.10.ff.de publica.& vecti.fol.55.
6 Pronomen quicunq;, quòd contineat masculinum & fœmininum.in l.ait Diuus.§.j.ff.de iur.fis.nu.1.fol.231.
1 Pronomen suus, prolatum in tertia persona quomodo referatur ad testatorem, & quomodo ad hæredem.in.l.si quis à Titio.nu.1.ff.de vsufruct.accre.fo.181.
2 Pronomen, ꝙ sit demõstratiuum, tam ad oculum intellectus, quàm ad oculum corporalem.in.l.ordinarium.nu.18.ff.de peculio.fo.96.
7 Pronomen, hic, hæc, hoc, ꝙ sit demonstratiuum ad oculum.in.l.hæc quæ necessariò.nu.2.C.de nouo Codi.facien.fo.2.
5 Pronomen hoc, est demonstratiuum ad oculum corporis, & intellectus.in.l.j.nu.2.ff.de no.ope.nun.fo.3.
4 Pronomina quando inducant conditionem?& ibi quid de pronominibus distributiuis.in.l.legatis quæ relinquuntur.nu.27.ff.de condit.& demon.fo.116.
7 Pronunciandum super emergenti, quando sit.in.l.à procedente.nu.2.C.de dilationi.fo.116.
5 Pronuntiare, quod sententia sit nulla, quando debeat iudex secundò iudicans?in.l.cum quærebatur.ff.de re iud.nu.4.fo.130.
1 Pronũciari se rediisse ad bonos mores, vel sanam mentem, vel sententiam excommunicationis non tenuisse: vel se non infamatum ex sententia quiuis potest.in.l.de ætate.nu.6.ff.de mino.xxv.an.fo.138.
8 Pronũtiari super toto debere, intelligitur, super toto quod petitur: licet in sententia omitteretur aliqua qualitas.in.l.si nõ singuli.nu.2.C.si plures vna sent.fo.80.
5 Pronũtiari super incidenti, quòd debeat.in.l.liberis.§.si quis ex.nu.1.ff.de liberali causa.fo.78.
3 Pronũciari super facto in criminalibus sufficit, sicut quando agitur de crimine ciuiliter: idem in actione descendente ex contractu quandoq;.in.l.viro atq; vxo.nu.5.&.6.ff.sol.mat.fo.27.
1 Pronũciatio & missio in possessionem est misti imperij: sed pronũtiatio misti imperij minoris.& delegatur.in.l.iubere cauere.nu.1.ff.de iurisd.om.iud.fo.50.
7 Pronunciatio facta per iudicem, etiam si sit rectè lata, & secundum acta ipsius, actis non visis nõ valet.in.l.si is apud quem.nu.5.C.de edẽdo.fo.34.
7 Pronũtiatio facta per iudicem, quem esse procuratorem, nõ nocet domino.in.l.licet.nu.7.C.de procur.fo.84.
1 Pronũtiatio super ætate excusat debitores soluentes & ignorantes.in l.minor.nu.2.ff.de mi.xxv.an.fo.136.
Pronũciatio super ætate facta ex aspectu, nõ facit plenam probationẽ.& in quo præiudicat.ibi.nu.3.
Pronũtiatio quæ fit per aspectum excusat ignorantes, nõ autem scientes.ibi.nu.3.
5 Prophetia est duplex.& prophetizare fit duobus modis secũdum theologos, vno modo dicere prętęrita & inuisa, & incognita. Alio modo futura.in.l.j.nu.1.ff.de no.oper.nunt.folio.3.
3 Prope dicitur id, quod est propè sex menses.in.l.non tantum.§.eos qui.nu.2.ff.de excu.tut.fo.77.
6 Propè finem triennij: dicitur per sex menses.in.l.properandum.§.& si quidem.nu.2.C.de iudi.fo.110.
Proponens actionem sibi non competentem, reijcitur, vel lacerando libellum, vel pronunciando.in l.iustas.nu.6.C.de iure fis.lib.10.fo.5.
5 Proponens plures exceptiones nõ habet necesse omnes probare.in.l.diuus Adrianus.ff.de re iudi.nu.5.fo.125.
1 Proponens querelam nõ proponit petitionem hæreditatis.in.l.quidẽ inofficio.nu.2.ff.de inoffi.test.fo.164.
5 Proponens rei vendicationem, & cõdictionem ex lege.& ex diuer.de rei vend.ad fructus non admittitur.in.l.fundi quem tuum.ff.de exce.seu.præs.& præiu.nu.1.fo.171.
5 Proponens plura remedia, quæ electione tolluntur, cogitur parte instante eligere.in.l.naturaliter.§.nihil commune.nu.31.ff.de acquirẽ.posses.fo.90.
4 Proponens querelam inofficiosi, in dubio videtur proponere animo adeundi.in.l.cum quidam.nu.2.ff.de bo.pos.fo.164.
1 Proponens actionem ineptam succumbit, & tunc in sententia causa proponenda est.in.l.aduersus.§.ideò autem.nu.1.ff.si mensor fal.mo.dix.fo.200.
3 Proponere exceptiones non videtur qui cõtestatur litem saluis omnibus suis exceptionibus.in.l.scire oportet.§.scire.nu.4.ff.de excu.toto.fo.84.
3 Proponens exceptiones dilatorias saluis alijs exceptionibus quòd nõ sint saluæ, nisi eas expresserit. Et sic exceptio nominatim debet proponi.in.l.scire oportet.§.scire.numero quinto.ff. de excusatione tutorum.folio.84.
7 Proposita vna actione, quando currat tempus ad aliam.in.l.contra maiores.nu.1.C.de inoffi.test.fo.121.
6 Propositio libelli, in quo continetur delictum alicuius, est infamare eũ in.l.item apud.§.si quis in libello.ff.de iniurijs & famo.libel.nume.1.folio.141.
Propositio in consilio, quòd fiat per superiorem.in.l.obseruare.nu.8.C.de decur.& eo.fil.lib.10.fo.19.
5 Propositio hæc duo, & tria, sunt quinq;, & duo, & duo, & tria sunt septem, verificatur.in.l.si testamento.§.sed si duo.nu.2.ff.de condit.insti.fo.159.
2 Propositioni criminosæ, quòd nõ sit respondendũ, & quando.remissiuè.in.l.qui iurasse.nu.5.ff.de iureiur.fo.30.
2 Propositum principale inspicitũ ad cognoscendũ, cuius gratia cõtract9 sit celebratus.in.l.rogasti.nu.4.ff.de reb.cred.fol.12.

Propositum

2 Propositum principale eius maximè spectandum.in.l.si quis nec causam nu.6.ff.de reb.cred.si certū pota.fo.7.

3 Propositum ita operatur in proposito, q oppositum in opposito. in l.& si contra.nu.3.ff.de vulg.& pup.fo.152.

3 **Propria** significatio potius sumitur ex diffinitione,quàm ex allusione.in.l.testamētum.nu.4.ff.de test.& qui test. face.possunt.fo.95.

1 **Proprietas** peculij an publicetur filio delinquente?remissiuè.in.l.denique.§.sed vtrum.nu. 6.ff. de mino. xxv.an.fo.152.

4 Proprietas intelligitur legata fundo simpliciter legato.in.l.filios hæredes.nu.1.ff.de vsufruc.lega.74.

Proprietas intelligitur q reuertatur ad hæredem post mortem vsufructuarij,si dicatur quòd reuertatur ad hæredem.ibid.nu.2.

Proprietas possessionis significatur,idemest,ac si diceretur,dominiū rei. in.l.locorum.nu.4.C.de omni agro deserto.lib.xj.fo.49.

4 Proprietate legata an via debeatur?remissiuè.in.l.damnas.§.qui duos. nu.3.ff.de vsufr.lega.fo.71.

4 Proprietate legata an censeatur legata via.remissiuè.in.l.seruum filij.§. si duos.nu.3.ff.de leg.1.fo.15.

5 Proprietatis dominus,quando petat sibi à fructuario caueri propter dānum.in.l.damni.§.ei cuius.numero tertio.ff.de damno infecto.fo.42.

5 Proprietarius,an possit rem damnum minantem habere pro derelicta. in.l.si proprietarius.nu.3.ff.de dam.infecto.fo.42.

5 Proprietarius, quòd non acquirit ciuilem possessionem fructuario quærente naturalem.in.l.si homo cuius.nume.5.ff.de vsucap.& vsurpa.fo.110.

1 **Proprium** illud est,quod alicui cōmunicatur.in.l.filio . nu. 2.ff.de adoptionibus.fo.26.

6 Proprium quàm cōmune melius est.in.l.si pupillus.ff.rem pupil .vel ado.sal.fo.nu.1.fo.106.

1 **Prorogatio** iurisdictionis q non valet nisi expressè appareat de consensu actoris & rei.in.l.si per errorem.nu.4.ff.de iurisdi.om.iudi.fo.53.

6 Prorogatio iurisdictionis q de loco ad locum possit fieri.in.l. quæro. ff.de solu.& libera.nu.1.fo.100.

6 Prorogatio termini pœnam committi impedit, sed commissam non perimit.in.l.cum stipulatus sim.ff.de ver.oblig.nu.1.fo.40.

1 Prorogatio quot modis fiat.in.l.consensisse.numero. 7.ff.de iudicijs. folio.125.

1 Prorogatio de loco ad locum quādo fiat.& vide latè,per do.Mari.soz. in.c.significasti.arti.5.7.ibidem.nu.c.

Protectores dicuntur, qui stant ad custodiam principis. in.l.etiam hi qui. numero.1.C. de excusa.mu. lib.10.fo.26.

5 Protegentis solum meum licet in solo meo nō requiescat, quòd ego sim dominus.in.l.quod conclaue.nu.tertio.ff.de damno infecto.fo. 45.

2 **Protestatio** facta debitori ne soluat , quando excuset eum ne incidat in pœnam.in.l.mulier.nu.1.ff.de le. cōmissoria.fo.118.

5 Protestatio quid sit?vbi quòd est denuntiatio contestatione facta.in.l. non solū.§.morte eius.nu.11.ff.de no.operis nuntia.fo.17.

Et multa nomina protestationem denotantia.ibi.

Et an omnis libellus sit protestatio.remissiuè.ibi.

Et quòd protastationum quatuor sunt species,scilicet declaratoria,prohibitoria,seu inhibitoria,incitatoria,certificatoria.ibi. nu.13.

Protestatio declaratoria voluntatis consistit circa quinque.ibidem. numero.13.

Et cui facienda est protestatio voluntatis declaratoria.ibi.nu.14.

Protestatio declaratoria:quando quis se exonerat,& neminem grauat pōt vbicunque fieri,nec requirit alicuius præsentiā,nisi testiū .ibi.n.15.

Et hęc ꝓtestatio pt fieri i quolibet loco & tpe,&nō fit p ꝓcuratorē.ibi.

Et qd pōt fieri in scriptis,& siue scriptis,nec causa requiritur.ibidem.

Protestatio hæc declaratoria,qualiter finiatur.ibi.nu.16.

Protestatio declaratoria vt respiciat tempus futurum debet ita concipi, quòd per aliquem actum aliquem contingeret me facere,non intendo adire hæreditatem:sed illud facio vt nego.gest.ibidem.

Protestatio declaratoria,quando tollatur per actum contrarium,qui se cum dicta protestatione non compatitur.ibi.nu.17.fo.17.

Protestatio declaratoria per quam me exonero:& alius cadit in captionem.& id à quo me exonero pendit ex aliquo facto meo præcedenti, debet fieri aduersario,qui læderetur,vel sibi notificari si haberi potest, & certus sit:aliàs debet publicè proponi.ibi.nu.19.

Protestatio declaratoria,per quam non exonero, & alius oneratur,si illud à quo me exonero pendet à dispositione legali absque aliquo facto meo:potest fieri in absentia partis.quia eius præsentia non requiritur. ibi.no.20.

Protestatio declaratoria in pendentibus à potestate mea,& alterius debet fieri in præsentia partis.ibi.nu.21.

Protestatio alicui si intercedat, q si intercedat apud ipsum pro Titio q non facit animo obligandi,si illi protestationi consentit, & posteà protestatus intercedit ,non obligatur.ibi.nu.23.fo.17.

Protestatio declaratoria dependens à potestate mea,& alterius, quòd finiatur morte.ibi.nu.25.fo.18.

Protestatio declaratoria dependens à voluntate & potestate mea de iure,sed de facto deficit:corā quo,& quomodo fieri debeat.ibi.nu.26.

5 Protestatio declaratorta,quando succedit loco actionis est fienda in scriptis,aliàs regulariter secus:sed fallit in exceptione non nume. pec. in.l.non solum.§.morte.nu.27.ff.de no.oper.nun.fo.18.

Protestatio declaratoria circa ea,quæ dependent ex voluntate,& potestate mea de facto,non tamen de iure,qualiter & coram quo fieri debeat.ibi.nu.28.

Protestatio hæc facta est,ne quis incidat in maius delictum,in his , in quibus per voluntatem non potest regulari,& modificari factum : nihil operatur.ibi.nu.29.

Et protestatio hæc in his,in quibus per annum regulatur,& modificatur factum de necessitate:requiritur q fiat in præsentia partis.ibidem numero.30.

Protestatio facta per expellentem me de fundo ante,vel tunc , quòd hoc non faciebat,nisi animo acquirendi,vel naturalem tantùm vel ciuilem:operatur,vt videatur solùm circa illam deliquisse,& non requiritur q fiat in præsentia.ibidem.

Protestatio declaratoria in non dependentibus à voluntate & potestate nostra,sed alterius,vel iuris,facta nihil operatur. ibi.nu.31.

Protestatio facta per libellantem, q si liceat minuere, & addere, non operatur:nisi secundum promissionem legis,edita.ibi.nu.32.fo.18.

Protestatio prohibitoria,seu inhibitoria consistit circa tria.ibi.nu.33.

Protestatio prohibitoria,quando fit alicui,ne fiat id,quod faciendum erat obligatus,quid operetur,& q causa acquiratur.ibi.nu.34.

7 Protestatio potest fieri in scriptis,& sine scriptis.& quādo.in.l.si quis nolente.nu.2.&.5.C.de neg.gest.fo.88.

Protestatio,de qua hîc, an debeat specialiter fieri:vel sufficiat, q in genere fiat.ibi.nu.6.

Protestatio procuratoris:q faciat incidere protestatum in pœnam,si ei ostendit mandatum.in.l.cum satis.nu.8.C.de agrico.& censitis.lib. 11.fo.47.

7 Protestatio satis est,q fiat coram iudice,quando non potest fieri præsenti,& per iudicem ei notificatur.in.l.in contractibus.nu.14.C.de non nu.pecu.fo.166.

5 Protestatio certificatoria alicuius,quod est,vel non est factum,vel fiendum,consistit in duobus.in.l.non solum.§.morte.num.64.ff.de noui operis nuntia.fo.20.

Protestatio certificatoria circa id,quod intenditur,fieri in futurum excusat à vitio clandestinitatis.ibi.nu.65.

Protestatio certificatoria circa aliquid:quod est de præterito, vel de præsenti fieri potest,& tollit omnes effectus ignorantiæ. ibi. nu.66.

Protestatio hæc interrumpit cursum præscriptionis,ex eo quòd vsucapiens sciuerit rem furtiuam.ibi.nu.68.

Item in casibus:in quibus scientia & patientia inducit consensum,in illis inducit effectus,qui producuntur ex scientia,& contradictio requiritur,vt impediatur.ibi.nu.67.

Et in casibus quibus scientia,& patientia inducunt consensum: vt in consensus impediatur,requiritur contradictio necessariò.ibi.

Protestatio in casu.§.si quis de.in anthen.vt cum de appel.cog. fienda est in scriptis,& quando possit fieri sine scriptis.remissiuè.ibi.n.1.f.51.

3 Protestatio an sit facienda in scriptis.in.l.scire oportet.§.oportet.nu.6. ff.de excu.tu.fo.84.

Protestatio quando fieri debeat in scriptis.in authen.de tempore nō solu.pe.nu.8.fo.48.

5 Protestatio an possit fieri procuratori.in.l.aut qui aliter.§.ij. ff. quod vi:aut clam.nu.1.fo.164.

Protestatio facta viro pro vxore prodest, vt denuntians dolo excusetur,non ad præiudicium mulieris.ibi.nu.2.

7 Protestatio facta minori tempore decennij,quando inducat obligationem.in.l.si certis.nu.2 C.de pact.fo.57.

7 Protestatio quando succedit loco actionis,debet in scriptis fieri,si loco exceptionis potest fieri sine scriptis.in authen.hanc autem querelam.nu.1.C.de non nu.pe.fo.166.

7 Protestatio derogatoria præcedens,quando tollit actum sequentem. in.l.pacta nouissima.nu.3.C.de pact.fo.52.

5 Protestatio prohibitoria fieri potest per procuratorem.in.l.nō solum nu.37.ff.de no.ope.nuntia.fo.18.

Et protestans,vt procurator debet facere aduersarium certum de mādato,ostendendo ei mandatum.ibidem.

Protestatio hæc potest fieri procuratori in casibus,in quibus scientia procuratoris nocet domino.ibi.nu.38.

Protestatio prohibitoria,vt nō fiat id,quod prohibitus tenetur non facere,quid operetur.ibi.nu.39.

BIBLIOTECA UNIVERSITARIA

Protestatio per quam dicitur aliquid nō posse fieri sine iudicis authoritate, intelligitur causa cognita.in.l.sed si hac.§.ait prætor. nu. 2.ff.de in uis vocā.fo.57.

3 Protestatio quęlibet an tollat primā?in.l.senatus.§.mariti.nu.2.ff. de libe.agno.fo.40.

7 Protestatio facta emēti rem meā, quomodo fiat.in.l.si fundum.nu.1.C. de rei vendica.fo.126.

3 Protestatio apposita in inuētario, ꝙ si qua nō apposuit apponēda &c. ꝙ nil releuat.in.l.tutor q reper.n.23.ff.de admini.& peri.tuto.fo. 60.

5 Protestatio ꝓhibitoria facta illi, qui actū facere poterat iure alieno, nec faciat: qd operetur.in.l.non solū.§.morte.nu.44.ff.de noui operis nūtia.fo.19.

Et quòd protestatio hæc fieri debet ante actum celebratum, & potest fieri per procuratorem, & an per negotiorū gestorem?remissiuè.ibid. numero.45.

Protestatio incitatoria, in quibus consistat.ibi.nu.46.

Protestatio incitatoria facta alicui, vt faciat, vel det id, ad quod obligatus est facto alieno, debet cū causa fieri & certificatione, ostēdendo & legendo instrumēta, vel dimittendo copiā.ibi.nu.47.

Protestatio incitatoria facta, vt quis faciat ea, ad quæ est obligatus facto suo qn̄ obligatio cōmittitur ex euentu alicuius cōditionis, vel alterius facti extrinseci, debet fieri cū expressione, & notificatione illius facti. ibi.nu.48.

Protestatio incitatoria sola sufficit, qn̄ quis est obligatus facto suo merè, & purè: vt quis cōstituatur in mora, facta tn̄ cōgruo tpe.ibi.nu.50.

Et quæ sunt verba congrua incitatoria protestatiōis, & qn̄ dicatur fieri congruo loco & tempore.ibi.nu.51.54.&.58.

Protestatio facta debitori, vt soluatquando dicatur fieri loco congruo ibi.nu.54.

7 Protestatio defuncti, qn̄ transeat ad hæredem?remissiuè.in.l.si intra tēpus.nu.1.C.de non nu.pecu.fo.164.

4 Protestatio quòd tantum operetur, quantū si super quo imponitur verè intercessisset.in.l.facta.§.si sub conditione.nu.3.ff.ad senatuscon.trebel.fo.154.

5 Protetestatio facta debitori in vno loco, vt soluatin alio loco, debet cōtinere locum loci, si creditor non habet domicilium.in.l.non solum.§. morte.nu.57.ff.de noui operis nuntia.fo.19.

Protestatio incitatoria, an possit fieri tēpore feriato alicui, vt det vel faciat id, ad quod est obligatus.ibi.nu.58.

Protestatio facta tēpore incongruo, & collata ad tempus congruum, valeat, scilicet incitatoria.ibi.nu.60.

Et hæc protestatio fienda est principali.& potest fieri etiam procuratori generali.ibi.nu.61.

Protestatio incitatoria facta, vt quis faciat id, ad quod non est obligat⁹, qualiter fieri debeat: & quem. effectum producat.ibi.num.62.

Et quod dicatur tempus congruūm in protestatione incitatoria.ibidē. numero.59.

3 Protestatio præcedens contraria actui sequenti, facit vt actus sequens nil operetur.in.l. quæ in aliena.§.celsus.numero primo.ff.de acquiren. hære.fo.168.

3 Protestatio præcedens in consistentibusin pura|nostra voluntate, impedit actum sequentem.ibid em.nu.2.

3 Protestatio ad hoc vt impediat actum fiendum, quando requirat partis præsentiam?ibi.nu.3.

3 Protestatio quando tollatur per actum sequentem contrarium protestationi?ibi.nu.5.

2 Protestatio potest fieri per procuratorem, etiā si non habeat speciale mandatū.in.l.actione.§.renuntiare.nu.1.ff.pro socio.fo.113.

7 Protestatio contraria actui, quòd non releuet. & quando dicatur contraria actui.in.l.res in iudicium. nume.16.&.17 .C. de litis contestatio. folio.115.

Et protestatio facta contra protestationem quando prosit.ibi.nu.19.

5 Protestatio prohibitoria prohibēs id, quod prohibito erat permissum, nō tn̄ erat obligatus ad faciendum, vel non faciendū, quid operetur.in l.non solū.§.morte.nu.42.ff.de noui operis nuntia.fo.18.

Protestatio fideiussoris facta creditori, ne mutuet debitori, quid operetur.ibid.

5 Protestatio fienda iudici qn̄ de eo probabiliter timetur, potest fieri coram vicinis: aut sibi.in.l.de pupillo.§.si quis ipsi.nu.1.ff.de noui operis nuntia.fo.11.

Et protestationem fieri iudici, vel corā vicinis, sufficit in actu expediēdo cum ipso iudice, tanq̄ cum parte extra iudicium.ibi.num.4.

Et qn̄ sufficiat protestationem semel fuisse factam.ibi.nu.6.

1 Protestatio declarat animum protestantis in dependētibus à potestate sua, secus in dispositis certo modo à lege.in.l.nesennius.num.1.ff.de nego.gestis.fo.121.

7 Protestatio fieri pōt ad domum.in.l.licet repudij.nu.2.C.de repud.& iud.de mo.subla.fo.186.

4 Protestatio facta debitoribus ne soluāt an impediat solutionem?remissiuè.in.l.hæres.nu.1.ff.ad senatusconsul.trebel.fo.48.

5 Protestatione facta alicui, ne emat: an possit ille petere eius remissionem?remissiuè.in.l.de pupillo.§.si is cui.nu.5.ff.de noui operis nuntia.fo.14.

4 Protestationem siue limitationem contractus, poni in principio vel fine contractus, anteq̄ sit perfectus non confert.in.l.si ita sit scriptum, nu.1.ff.de leg.j.fo.8.

2 Protestationi necessariò debet inseri causa.in.l.si hominem.nu. 2.ff. mandati vel contra.fo.109.

5 Protestationis fiendæ iudici forma, & qualiter fiat.in.l.de pupillo.§.si quis ipsi .nu.20.&.22.ff.de no.oper.nun.fo.12.

Et quòd in protestatione debeat causa inseri, non tamen causa, quare protestetur: vel appellet.ibi.

Protestatio, quæ fit coram vicinis contra prætorem ędificantem, non est necesse, vt perueniat in notitiam ipsius, si hoc eius culpa euenit.ibi. numero.26.

Protestatio quando non potest haberi copia iudicis, debet fieri ad tribunal.& ibi practica.ibi.nu.27.

7 Protestationes, quæ fiunt in genere, nihil releuant.in.l.si testis.nu. 8. C.de testibus.fo.151.

3 Protestatus si quis fuit, quòd aliquid faciebat tanq̄ negotiorum gestor hæreditatis, posteà fuit quidam tanq̄ hæres, an videatur à prima protestatione recessum.remissiuè.in.l.pro hærede.nu.4.ff.de acqui.hæredi.fo.172.

1 Prothocollo notarij quando est varietas inter prothocollum & instrumentum datum parti, creditur.in.l.si quis.§.prætor ait.nu.3.ff.de edendo.fo.78.

4 Prothocollo notarij, statur potius, quā instrumento publico inde sumpto.in.l.sempronius.nu.3.ff.de leg.ij.fo.36.

Prouincia vna potest in duas diuidi.in.§.illud autem.numero tertio.in authent.vt iudi.sine quoquo suffrag. fo.14.

Episcopatus vnus, potest in duos diuidi.ibidem.

Prouincia, qualiter constituatur.in.l.propter.nu.5.C.de metropoli Beryto.lib.11.fo.39.

Prouincia dici potest ciuitas habens distinctum territorium, quę non recognoscit superiorem.& in eadem prouincia possunt esse duæ ciuitates metropolitanę.ibi.nu.6.&.7.

Prouincia non potest diuidi in plures, sine rescripto principis. ibid. numero.9.

Prouincia vnica potest fieri de duabus.ibi.nu.11.

Prouinciæ vnitæ cum alia sub vno præside negotia, licet quælibet remaneat principalis, possunt in alia expediri.ibi.nu.12.

Prouinciæ vel ecclesiæ vnitæ cum alia, debita, quòd non debeant per aliam supportari, sed in eis habet locum titulus de separa.ibidem numero.13.

6 Prouincia dicitur illa, quæ separata est ab Italia.in.l.motionem . ff. de verb.& re.signifi.nu.1.fo.256.

3 Prouidens sibi in vnum casum, quando videatur prouidere in alium.in.l.si cum dotem.nu.2.ff.solu.ma. folio.14.

4 Prouidere ei cuius plus interest, in dubio quis præsumitur.in.l. fideic. §.interdum.nu.1.ff.de leg.iij.fo.52.

2 Prouisio facta fauore alicuius perditur propter eius dolum.in .l.& primo.5.verba itaq;.numero primo.ff.ad senatusc.velleia.fo.100.

3 Prouisio huius.l.non est necessaria in muliere testante.in .l. Gallus. §. nunc de lege.numero tertio.ff.de liber.& posth.fo.113.

5 Prouisio hominis tollit prouisionem legis.in.l.& habeat.nu.1.ff.quod vi ,aut clam.fo.166.

3 Prouisio, non refert quid ex ęquipollentibus fiat, an illud generale sit verum.in.l.gallus.§.& quid si tantum.numero.3.ff.de lib.& posthu. fo.110.

3 Prouisio Galli habet locum in nepote nato post mortem patris, & aui, iuliani, & velleię in nepote nato viuo auo.in.l.gallus.nu.3.ff.de libe. & posthu.fo.107.

3 Prouisio facta in vnum casum porrigitur ad alium, in quem testator potuisset prouidere.ibi.nu.8.

3 Prouisio Galli non habet locū in eo qui nascitur post mortem vtriusq;, scilicet patris & aui.in.l. Gallus.§.si eius.numero.3.ff.de liberis & posth.fo.112.

3 Prouisio facta in vnum casum quādo inducat remotionem in alio .in l.iam hoc iure.nu.1.ff.de vulg.& pup.sub.fo.142.

3 Prouisio facta in vno casu porrigitur ad alios sibi similes , & quando. in.l.Gallus.§.& quid si tantum.numero primo.& tertio.ff.de liber.& posthu.fo.109.

3 Prouisio hominis quòd tollat prouisionem legis extraordinariam nō ordinariam, & quando tollat.in.l.si cum dotem.numero.4.ff.sol.ma. fo.14.

3 Prouisio facta in vnum casum, non porrigitur ad alium in quem testator prouidisset, si de eo specialiter cogitasset.in.l.Titius §.Lucius.nu. 1.ff.de lib.& posth.fo.107.

5 Prouisio hominis quòd tollat prouisionem legis de iure speciali in eodẽ casu, nõ in diuerso. & ibi qñ remissiuè. in. l. si cconstante. ff. sol. mat. nu. 54. fo. 20

7 Prouisione hominis facta quando videatur recessum à prouisione legis. in. l. si mulier. nu. 3. C. de pact. con. fo. 185.

7 Prouisione hominis speciali inducta, quòd nõ receditur à prouisione legis cõmunis: secus in speciali. in. l. in emphyteutic. nu. 12. C. de iure emphy. fo. 178.

8 Prouocare tertiò nõ licet. quõ intelligatur. in. l. si quis. n. 5. C. ne in vna eademq; causa liceat ter pro. fo. 91.

1 Prouocatus ad duellũ licet sit accusatus & condẽnatus, tamen executio ad mortem debet differri, donec pugnauerit. in. l. imperator. ij. nu. 3. de statu hominum. fo. 24.

Proxeneta vtraq; parte consentiente admittitur. in. §. quoniam vero. nu. 1. in. authen. de testib. fo. 44.

Proxeneta an altera parte tm̃ volente, possit testificari: quòd sic volẽs: aliàs nõ cogitur. ibid. nu. 3.

Proxeneta, an teneatur ad vsurarum restitutionẽ. in. §. sed neq;. nu. 5. in authen. de sanctissi. episc. fo. 60.

6 Proximus pubertati in masculo dicit, qui est in decimo anno cum dimidio, fœmina in nono cũ dimidio. in. l. nouatio. ff. de noua. & de leg. nu. 6. fo. 82.

1 Proximior qñ non admittitur in succedendo, an habeatur perinde acsi non esset. in. l. pater filium. nu. 11. ff. de inoffi. test. fo. 162.

3 Proximior agnatus decedens pendente dubio, an posthumus nascatur: licet sciat testatorẽ defunctũ: tamen ius deliberandi ad hęredem nõ trãsmittit in. l. ventre. nu. 1. ff. de acqui. hære. fo. 181.

6 Proximior si committit delictum, propter quod aufertur sibi hæreditas vt indigno, nocet sequentibus in gradu. in. l. eum qui. ff. de inter. & releg. nu. 2. fo. 210.

8 Proximior vt succedat, quo tẽpore requiratur quòd sit proximior. in l. qui se patris. nu. 5. C. vnde liberi. fo. 10.

3 Proximior vt quis dicatur, quod tempus requiratur. in. l. si filius. nu. 2. ff. de cond. insti. fo. 161.

4 Proximiores veniunt in legato facto familiæ post nominatos. in. l. cũ ita. §. in fideicõ. nu. 4. ff. de leg. 2. fo. 53.

5 Proxim⁹ pubertati, idem est, acsi dicatur, ꝓximus impubertati. in. l. de inde ait. §. vlt. ff. de lib. exhib. nu. 2. fo. 167.

7 Proximus defuncti, & vxor in dubijs parificant. in. authẽ. hoc locum. nu. 13. C. de secund. nuptijs. fo. fo. 183.

3 Proximius pubertati quando quis dicatur. in. l. non tantum. §. nam si prior pupillorũ. nu. 2. ff. de excu. tuto. fo. 85.

2 Pubes factus an testificetur de his quæ vidit in ætate pupillari. in l. testiũ. §. leg. iulia. nu. 2. ff. de testi. fo. 153.

5 Publicanus non potest remittere. in. l. licitatio. §. earum rerũ. nu. 1. ff. de publica. & vectigal. fo. 54.

5 Publicanus soluens, ante sententiam, liberatur à pœna. in. l. hoc edicto. nu. 1. ff. de publica. & vectigal. fo. 53.

8 Publicare aliud, & aliud aperire. in. l. testamenti. nu. 1. C. quẽ ad. testa. aperi. fo. 35.

5 Publicata domo, non publicantur res in ea existentes. in. l. interdum. §. idem diui. nu. 1. ff. de publica. & vectigal. fo. 57.

Et publicatis bonis delinquentis hic, an publicentur bona alibi sita: remissiuè. ibi. nu. 2.

7 Publicatio testium, quando impediat nouam productionem. in authen. at qui semel. numero. 17. & . 18. C. de probationib. folio. 147.

6 Publicatio bonorum an hodie innouationem acceperit per authẽ. bona damnatorum. quando fit contra contumaces annotatos. in. l. supplicij. ff. de bonis damna. nu. 1. fo. 208.

Damnati dicuntur ad mortem. ibi.

Pręscripti dicuntur, quibus vita reseruatur tamen ciuitas vel libertas aufertur. ibi.

7 Publicatio bonorum, an extendatur ad bona alibi sita. & ad quem dominum pertineant. in. l. cunctos populos. numero. 5. C. de summa trinitate. fo. 8.

6 Publicatio bonorum in crimine legis Iul. de vi priuata. quòd non fiat ipso iure, sed per sententiam. in. l. de vi. ff. ad leg. Iul. de vi priua. nu. primo. fo. 178.

Publicatio testium, instrumentorum, testamentorum, & priuilegiorũ qualiter fiat: remissiuè. in. §. & hic vero. nu. 13. in authentica, de testibus. fo. 48.

Publicatio bonorum statu integro remanente, non impedit successionem. in. l. certa forma. numero quarto. C. de iure fisci. libro decimo. folio. 4.

6 Publicatio bonorum si fiat per sententiam condemnatoriam latam super delicto, quòd hodie sit innouatum per authen. bona damna. numero. 3. fo. 208.

Publicatio testium fit à iudice, qui eos examinari facit. in. §. & quoniã. nu. 4. in authen. de testibus. fo. 43.

8 Publicatio testamenti qua ratione fiat, & an sit necesse ꝙ originale extendatur. in. l. publicati. nu. 1. & . 2. C. de testa. & quemadmo. testa. ordi folio. 16.

8 Publicatio actorum debet fieri parte pręsente, vel legitimè citata. in. l. gesta. nu. 7. C. de re iudi. fo. 78.

4 Publicatio testium quando fit, satis est ꝙ iudex dicat dicta eorum pro apertis habenda. in. l. tabulas. §. sufficit. nu. 3. ff. de bo. pos. secundum tabu. fo. 180.

Publicatio bonorum, non trahitur ad futura. in. l. certa forma. nu. 6. C. de iure fisci. lib. 10. fo. 4.

Publicatio testium sola, non impedit aliam testium productionem. in §. quoniam vero. nu. 9. in authen. de testibus. fo. 42.

7 Publicatione testium facta, possunt super eodem testes in alia instantia produci. in. l. cum apud. nu. 1. & . 7. vbi plenè. C. de testibus. fo. 154.

1 Publicatis bonis patris non publicatur peculium filij, publicatur tamẽ vsusfructus patre viuente. in. l. deniq;. §. sed vtrũ. nu. 5. ff. de mino. xxv. ann. fo. 132.

8 Publicatis bonis, veniunt ea iura in fiscum, quæ veniunt in extraneum hæredem. in. l. j. nu. 1. C. de bo. lib. & iur. pa. fo. 7.

3 Publicũ est illud, quod omnibus patet. in. l. hęc clausula. §. consequens. nu. 1. ff. de suspect. tuto. fo. 72.

1 Publicum instrumentum dicitur cui soli creditur sine alio adminiculo. in. l. si quis. §. si initium. nu. 5. ff. de edendo. fo. 76.

6 Publicum crimen non dicitur, nisi aliqua lege caueatur. in. l. pręuaricationis. §. j. ff. de præuaricat. nu. 1. fol. 146.

Et si aliquis accusatur ex aliquo statuto, an dicatur accusatus de crimine publico. remis. ibidem.

Publicum dicitur, quod est propositum in porta alicuius ecclesiæ. in §. sed neq;. nu. 2. in authen. quomodo opor. episc. fo. 11.

Publicus latro est ille, qui furari consueuit. in. §. quia vero. nu. 4. in authen. vt nulli iudi. li. hab. fo. 58.

Latro dicitur ille, qui per vim furatur. ibi.

1 Publiciana vt competat requiritur quòd traditio sit facta respectu eiusdem tituli. in. l. eum qui à fu. §. bonam autem fid. nu. 1. ff. de public. fo. 179.

1 Publiciana non competit contra habentem titulum, & bonam fidem. in. l. siue autem §. si duobus. ff. de publi. fo. 179.

1 Publiciana quãdo competat pro re legata vel donata absq; traditione. in. l. ait prætor. §. sed cur. nu. 1. ff. de publicia. fo. 179.

5 Puella impubes vel pubes, si agitur de ea deponenda, lite pendente deponitur. in. l. deinde ait. §. vlt. ff. de libe. ex hib. nu. 1. fo. 167.

8 Puellam minorem annis duodecim, qui duxit & onera matrimonij sustinet an fructus dotis lucretur. in. l. si ante nuptias. nu. 2. ff. so. ma. fo. 8.

4 Puer & puella intelligitur, donec durat pubertas. in. l. mola. nu. 2. ff. de alimen. & cibar. leg. fo. 91.

1 Pueritia durat vsq; ad. xviij. annos. in. l. qui fidem. §. initium. nu. 1. ff. de postulando. fo. 97.

Pulchritudo ędificiorum, facit pulchritudinem vrbis. in l. in his. nu. 4. C. de prædijs & omnibus rebus nauicu. lib. 11. fo. 34.

2 Punctus quòd ponatur pro copula. in. l. cum duobus. §. si in coeunda. nu. 1. ff. pro socio. fo. 111.

2 Punctus pro vulnere, quando possit etiam puniri pro cicatrice, vel alia qualitate omissa, quæ augeret cõdemnationem. in. l. si vt certo. §. si duobus vehiculum. nu. 14. ff. commodati. fo. 81.

6 Puniendus criminaliter an quis propter culpam latam, leuem vel leuissimam veniat. in. l. respiciendum. §. vlti. ff. de pœnis. nu. 4. fo. 4. & ibi. ꝙ sic, etiam propter leuem vel leuissimam: sed mitius. & qualiter hoc intelligatur. nu. 6. vbi remittit.

6 Puniri pro pluribus delictis num quis debeat, qñ plura delicta ex parte inferentis & recipiẽtis in personã. in. l. nũquã. ff. de priua. deli. n. 1. f. 118.

7 Puniri de cogitatione, quando quis possit. in. l. pręsenti. nu. 4. C. de his qui ad eccles. confugiunt. fo. 31.

6 Puniri vbi debeat, qui ordinauit Venetijs occidendum Paduę, & qui pręstat domum ad colloquendum de maleficio, tenetur. in. l. & si amicis. §. j. ff. ad leg. Iul. de adul. & stup. nu. 1. & . 2. fo. 170.

Punitio delicti vt fiat, delinquens ad locũ delicti remittendus est. in. §. si vero quis. nu. 1. in authen. vt nulli iudi. li. fo. 58.

7 Punit qs ꝓpter mẽdaciũ. in. l. filiusfamilias. n. 2. C. ad sena. mace. f. 161.

Punitur quis vbi deliquit. in. §. si quis autem. nu. 1. in aut. vt iud. sine quoquo suffrag. fo. 14.

6 Punit qñq; qs ex sola scientia. i. l. virũ. ff. ad le. Põpe. de parri. n. 3. f. 181.

3 Pupillaris an contineatur in breuiloqua si duos filios impuberes instituo, & dico si quis eorum non erit hæres, eos inuicem substituo. in. l. Lucius. nu. 19. ff. de vulg. & pup. sub. f. 157.

3 Pupillaris subst õ an cõtineat si ex duobus impuberibus vno emancipato, & alio in potestate institutis & inuicem substitutis emancipatũ ado ptaui. in. l. Lucius. nu. 12. ff. de vulg. & pup. sub. fol. 157.

Pupillaris ſubſtitutio quibus verbis fiat.in.l.moribus.nu.5.ff.de vul.& pupil.ſub,139.

Pupillaris ſubſtitutio facta extraneo an trahatur ad fideicommiſſum?remiſsiuè.ibid,nu.6.

3 Pupillaris ſubſtitutio quibus verbis.fiat?ibid.num.27.fo.140.

Pupillaris ſubſtitutio quo iure introducta ſit.in.l.moribus.num.1.ff.de vulg.& pup.ſub.fo.139.

3 Pupillus ſubſtitio facta maiori quòd non valeat iure fideicõmiſsi.in.l.verbis ciuilibus.nu.7.ff.de vulga.& pup.ſub.fo.143.

1 Pupillaris facta ab arrogatore in quartam trahitur ad ad omnia bona arrogatoris.in.l.ſi arrogator.nu.6.ff.de adop.fo.28.

8 Pupillaris expreſſa excludit matrẽ in totum,in.l.precibus.nu.3.C.de pub.& alijs ſub.fo.23.

8 Pupillaris tacita comprehenſa in expreſſa vulgari,non admittitur contra matrem.in.l.cũ quidam.nu.1.C.de.inſti.& ſubſti.fo.22.

8 Pupillaris tacita præſumpta,non excludit matrem:ſed tacita probata aliquibus coniecturis.in.l.in teſtamento.num.3.C.de teſta.mili.fo.15.

3 Pupilli habentes bona cõmunis,poſſunt ea diuidere ſi ſit eis vtile.in.l.ſi pupillorum.nu.1.ff.de rebus eo.fo.95.

7 Pupilli intereſt ne ſecreta ſui patrimonij pendantur.l.quod plerunq;.nu.2.C.de alimen.pupil.præſtan.fo.193.

8 Pupilli volũtas requiritur,quando tutor hæreditatẽ adijt:& quando ſola voluntas abſq; actio.in.l.potuit.nu.1.C.de iure delibe.fo.29.

7 Pupillo agenti ſi mouetur quæſtio ſtatus,an iudicium differatr,vel cauſa ſtatus?in.l.adite præſidem.numero primo.C.de ordine iudicorum.folio.113.

3 Pupillo furioſo ſimul ſubſtituitur pupillariter,vt pupillo:non exemplariter,vt furioſo.in.l.qui habent.nu.1.ff.de tutelis.fo.46.

3 Pupillo,qui eſt originarius in vno loco,habet domiciliũ in alio,& facultates in alio,quis iudex dabit tutorẽ?remiſsiuè.in.l.ſiue procõſul.nu.10.ff.de tuto.& cura.da.ab his.fo.54.

1 Pupillo non habẽti tutorem iudex ſupplet.in.l.nulli.nu.4.ff.quod cuiuſq; vni.no.fo.112.

6 Pupillo in caſu leg.pupilli.ff.de ſol.& libera.qualiter ſubueniatur contra debitorẽ Et contra creditorem pupilli qui fraudem participauit cũ tutore in caſu.d.l.ſuccurritur pupillo per interdictũ fraudatorium.in.l.pupilli.ff.de ſol.& libe.nu.3.& .4.fo.98.

Interdictũ fraudatoriũ de quo hic,eſt ſpeciale interdictũ,& non accipitur pro interdicto,de his quæ in fraud,credit.ibid.

Et interdictũ fraudatoriũ de quo.in.l.ſi poſtulante.ſ.ad trebellianum,accipitur pro interdicto de his quæ in fraud.creditor.ibid.

8 Pupillo viuo non poſſunt peti tabulæ teſtamenti.num.2.C.de tab.exhi.fo.99.

3 Pupillo ſi extraneus eſt ſubſtitutus & mater,cui primò incũbit neceſſitas petendi tutorem pupillo?in.l.ſi minores.num.8.ff.qui petant.tuto,fo.57.

6 Pupillo quęritur indiſtinctè per tutorẽ ex re pupilli,etiam ſi nomine pupilli nõ cõtrahat.in.l.filiæ.ff.de ſolut.& libera.nu.3.fo.96.

6 Pupillo cõtra tutorem in caſu.l.pupilli.ff.de ſolu.& libera,ſubuenitur actione tutelæ.in.l.pupill.ff.de ſolut.& libera.nu.2.fo.98.

2 Pupillus promittendo ſi efficitur locupletior,obligatur ciuiliter & naturaliter.in.l.certi condictio.§.quoniã.nu.8.ff.de rebus credi.ſi certum peta.fo.11.

2 Pupillus qui fari poteſt,eſſe poteſt in iudicio cũ tutore:& qñ poſsit iuramentũ deferre.in.l.iuſiurandũ.§.pupillus.nu.2.ff.de iureiuran.fo.29.

4 Pupillus poteſt eſſe miles.in.l.in ratione.§.quod vulgo dicitur.nu.10.ff.ad legẽ fal.fo.134.

6 Pupillus qui aliquid potuit concipere,poteſt teſtificari de eo,quod vidit in pupillari ætate.in.l.motionẽ.§.j.nu.3.ff.de verbo.ſig.fo.226.

3 Pupillus ſi debet naturaliter tutori,nõ poteſt ſibi ſoluere.in.l.quoties.§.itẽ.ſi.nu.2.ff.de admini.tuto.fo.61.

4 Pupillus ſiue agat,ſiue cõueniatur,qñ habeat carbonianã.in.l.carboni.§.miſſum.nu.2.ff.de carbo.edicto.fo.179.

6 Pupillus poteſt ſibi conſtituere domiciliũ.ibi.& dicitur habere vbi habitat,& habet maiorem partẽ facultatũ.in.l.placet.ff.ad munici.& de inco.num.3.fo.239.

5 Pupillus ſine tutoris authoritate nõ põt nunciare nouũ opus,cũ authoritate ſic.in.l.de pupillo.nu.1.ff.de no.operis nuntia.fo.10.

8 Pupillus infans poteſt adire tutore authore.in.l.potuit.n.4.C.de iure delib.fo.29.

3 Pupillus volens conuenire alium tutorem ex perſona liberi non auditur.in.l.ſi pupillus.nu.1.ff.de admi.tuto.fo.65.

3 Pupillus hubẽs ſociũ rixoſum põt prouocare ad diuiſionẽ cũ authoritate iudicis,& maiore ſocio prouocãte minores poſſunt diuidere inter ſe.in.l.inter pupillos.nu.1.ff.de autho.tuto.fo.71.

6 Pupillꝰ ſine tutoris authoritate obligatur naturaliter:& qualiter hoc intelligat.in.l.nouatio.ff.de noua.& deleg.nu.1.&.7.fo.82.

3 Pupillꝰ qualiter teneatur ex facto tutoris.in.l.ſi dolo.nu.1.ff.ſi quis omiſſa cau.teſta.fo.119.

3 Pupillus ſi comparet in iudicio,ſine tutore,quòd proceditur contra eum tanq; contumacem,quia non legitimè comparet.in.l.gerere.§.ſufficit.nu.11.ff.de admini.& periculo tut.fo.59.

1 Pupillus obligatus naturaliter non reſtituitur.in.l.ſi pupillus.nu.1.ff.de recep.arb.fo.59.

3 Pupillus quando fuit paſſus maximam capitis diminutionem an ſubſtitutio pupillaris euaneſcat.in.l.in pupillari.nume.5.ff.de vulg.& pupil.ſub.fo.146.

3 Pupillus ſi adit cum authoritate tutoris,tutor ipſe debet habere ſcientiam prædictorum.in.l.is poteſt.nume.32.ff.de acquiren.hæreditate.fo.172.

3 Pupillus qui ad expenſas contra tutorem factas in recuperanda re per ipſum donata,& ad alia damna.in.l.de omnibus.nu.1.ff.de tute.& ratio.diſtr.fo.90.

4 Pupillus decedens intra annum,ius deliberandi tranſmittit,ſi tutòr ſciuit ſibi delatam hæreditatem.in.l.qui duos.nume.8.ff.de rebus dubijs.fo.105.

Pupillus maiore infante vt tranſmittat ius deliberandi,ſola ſcientia tutoris vel ipſius ſufficit,etiam ſi tutor non ſatisdedit:vel inuentarium non confecit.ibidem.nu.10.

Item ſcientia ſolius patris,vel ſolius filij ſufficit.ibi.nu.eo.

Ignorans ſibi tranſmiſſum eſſe ius deliberandi,ſi decedit iterum tranſmittit ad ſuum hæredem.quia effectum eſt tranſmiſsibile.ibi.num.11.

Adde in hoc vlti.Are.in rubric.de proba.colum.ij.ibidem nu.eodẽ.

2 Pupillus vel minor,quando poſsit ratificare geſtum à tutore:vel curatore.in.l.ſi procurator.nu.11.ff.de condi.indebi.fo.49.

Pupilli vel minoris nomine factum tutorem vel curatorẽ.habẽtis:per alium,ꝙ pupillus,vel minor ipſe cum authoritate tutoris vel curatoris authoritate ratificare poteſt.ibi.nu.12.

5 Pupillus,qui ſucceſsit Regi,vel comiti habenti iuriſdictionem,illam exercet vſq; ad pubertatem per tutorem:poſt pubertatem,quæ ſunt ſimplicis iuriſdictionis,per ſe:quæ verò adminiſtrationis,cum curatore.in.l.quidam conſulebat.ff.de re iudic.nu.13.fo.129.

Pupillo poſito in dignitate datur tutor cum maiore dignitate.ibi.numero.15.

2 Pupillus prouocat ad diuiſionem ſociũ rixoſum.in.l.ſi cõuenerit.nu.2.ff.pro ſocio.fo.111.

7 Pupillus doli capax,quando ſcit veritatem.iurat de veritate.in authẽ.in iſto.§.quod obſeruari.num.12.C.de iureiuran.propter calum.dan.fo.107

Pupillus,& ſeruus,in cauſis quibus habent legitimam perſonam,iurãt de calumnia.ibi.nu.16.

4 Pupillus & furioſus ex communi vſu loquendi dicitur inteſtatus decedere.in.l.j.nu.2.ff.de ſuis & legiti.hære.fo.186.

3 Pupillus ſi renuntiat bonorum poſſeſsioni,non tenet renuntiatio,niſi fiat in præſentia affinium.in.l.ſi abſens.num.1.ff.vbi pupil.edu.debe.fo.90.

3 Pupillus quando alii debeat de bonis tutoris.ibi.nu.2.

3 Pupillus tutori nõ obligatur naturaliter inquantum factus eſt locupletior:tamen obligatur.in.l.pupillus.nu.1.ff.de autho.tut.fo.70.

Sed tunc qualiter obligetur,Bar.non aperit.ibi.

6 Pupillus vt conueniri & exigi poſsit,requiritur ꝙ ſit effectus locupletior.in.l.cui bonis interdictum.ff.de noua.& deleg.nu.1.fo.83.

7 Pupillus in dubio præſumitur alitus à tutore.in.l.omnia.nu.1.C.arbitrium tutelæ.fo.193.

6 Pupillus in eo quod concernit ſuum commodum,poteſt obligari.in l.pupillum.ff.de acceptilationibus.nu.1.fo.101.

6 Pupillus ſoluendo liberatur conſumptione ſecuta.in.l.pupillum.ff.de acceptilatio.nu.2.fo.101.

Et acceptilatio æquiparatur ſolutioni,cui poſteà ſecuta,eſt conſumptio.ibidem.

6 Pupillus maior infante accuſat de morte patris cum authoritate tutoris.in.l.certis.§.j.de accuſat.& inſcrip.num.1.fol.156.

5 Pupillus etiam in his,quæ iuris ſunt,habet in acquirendo legitimam perſonam.in.l.j.§.adipiſcimur.nu.3.ff.de acqui.poſ.fo.81.

5 Pupillus,qñ teneatur ex delicto,vel facto tutoris.remiſsiuè.l.ait prætor.§.hoc edicto.ff.ne vis fiat ei.nu.1.fo.147.

6 Pupillus accuſat cum authoritate tutoris,qñ ſuã vel ſuorum iniuriam proſequitur.in.l.qui accuſare.ff.de accuſa.& inſcri.nu.4.fo.160.

6 Pupillus non põt exceptionẽ liberationis acceptare ad probãdum debitũ:& poſteà dicere probationem nullam,quia facta à pupillo.in.l.decem ſtipulatus.ff.de verbo.obliga.nu.6.fol.45.

6 Pupillus ꝙ non poſsit eſſe notarius,licet poſsit ad ſcribendum adhiberi.in.l.impuberem.ff.ad leg.Cor.de fal.nu.1.fo.184.

Pupillus non poteſt eligi notarius,vt poſt pubertatem,vel factus maior officium tabellionatus poſsit exercere.ibi.nu.3.

Pupillus & eccleſia retractãt ſentẽtiã & inſtrumẽta de nouo reperta,ſicut fiſcus.in.l.cauſas.n.7.C.de ſenten.aduer.fiſc.latis retract.li.10.f.9.

2 Pupillus,prodigus,& furioſus,indebitè ſolutum repetunt,etiam

vbi alius non repeteret.in.l.interdũ.nu.1.ff.de condi.inde.fo.55.
Pupillus prodigus,furiosus,& minor,quã repetãt indebitum absq; restitutione in integrum.ibi.nu.10.
Pupillus,quòd non habeat benficium huius legis,nisi intra tẽpora,intra quæ posśit restitui.ibid.nu.11.
3 Pupillus an præstet alimenta tutori.remisśiuè.in.l.ius alimentorum.§.sed si non constat.nu.1.ff.vbi pu.edu.deb.fo.89.
4 Pupillus potest sine tutore conditionem implere, quando nõ cõtinet alienationem pupilli.in.l.conditionibus.numero.1.ff.de cõdi.& demõstra.fo.117.
1 Pupillus in actione negotiorum gestorum quando est gestum vtiliter etiam tenetur insolidum. in.l.si si pupilli.numero secundo.ff.de nego.gest.fo.114.
2 Pupillus in eo quo factus est locupletior,obligatur ciuiliter & naturaliter sine tutore.in.l.naturaliter.§.itẽ quod.nu.1.ff.de condictio.indebiti.fo.50.
6 Pupillus naturaliter tantũ obligatus,nõ restituitur aduersis naturalẽ obligationem.in.l.marcellus.ff.de fideiusl.& manda.nu.2.fo.73.
Pupillo inducto ad ad naturaliter obligandũ,succurritur per actionẽ de dolo.ibidem.
5 Pupillus agit interdicto de libero homine exhibẽdo.l.quod & lex.§.pe.ff.de lib.ho. exhi.nu.1.fo.166.
Et casus in quibus pupillus habetur loco maioris.remisśiuè.ibi.
5 Pupillus qui nullũ habet intellectũ,nõ põt nobis acquirere possesionẽ,secus si aliquem .in.l.j.§.itẽ acquirimus.nu.6.ff.de acquiren.possesśio.fo.82.
8 Pupillus factus maior,põt approbare contractũ:per tutorẽ factũ, qui de iure nõ valebat.in.l.si in rem.nu.2.C.si alie.res pig.da.fit.fo.105.
8 Pupillus solus adire nõ potest,nec cũ authoritate curatoris.in.l.potuit nu.6.C.de iur.delib.fo.29.
3 Pupillus qñ & quibus casibus obligetur?in.l.obligari.num.2.ff.de autho.tuto.fo.70.
6 Pupillus ex cõtractu cõmodati & depositi,qualiter teneatur& fideiussor acccedat.in.l.& cõmodati.ff.de fideiusso .& mandato.nu.1.fo .69.
7 Pupillus dicitur proximis pubertati, qñ est prope sex menses.in.l.ꝑperandum.§.& si quidem.nu.3.C.de iudi.fo.110.
3 Pupillus,vel capitulum si cũ authoritate tutoris vel abbatis facit procuratorẽ,an reuocetur morte tutoris vel abbatis.in.l. si per epistolam.nu 5.ff.de acqui.hære.fo.176.
7 Pupillus ad pias causas nontestatur nec obligatur vote,in.l.habet vnusquisq;.nu.18.&.19.C.de sac.san.eccle.fo.10.
8 Pupillaris tacita continetur in expressa vulgari. sed nõ habet effectũ contra matrẽ,nisi voluntas defuncti probetur aliquibus coniecturis. in l.precibus.nu.5.C.de impub.& ali.& substi.fo.23.
Pupillaris,quæ continetur sub cõpendiosa vel breuiloqua, an sit tacita vel expressa.ibi.nu.6.
7 Pupillus qui habet facultates in duob⁹ locis: quòd iudex vniuscuiusq; loci debet tutorem.in.l.magistratus.nu.3.C.vbi petantur tutores,vel curato.fo.189.
7 Pupillus cũ authoritate actoris,constituit procuratoerm, nõ tamen ad alienãdum.in.l.neq; tutores.nu.10.&.11.C.de procura.fo.80.
6 Pupillus factus adultus potest ratũ habere factum ab actore.in.l.actor ff.rem.rat.hab.nu.6.fo.113.
3 Pupillus debet esse de iurisdictione dantis tutorem.in.l.siue procõsul nu.6.ff.de tuto.& cura.da. ab his.fo.54.
3 Pupillus quod posśit habere domicilium.in.l.siue proconsul.nu.8. ff. de tuto.& cura.datis ab his.fo.54.
4 Pupillus qui perdit legatum ex facto tutoris duplici remedio, illud recuperat.s.vel restitutione in integrum,vel contra tutorem , quando est soluendo.in.l.tutorem.nu.4.ff.de his quib.vt indig.fo.113.
3 Pupillus cui facta fuit substitutio pupillaris si decesserit viuo patre,an substitutus admittatur ex tacita vulgari.in.l.hæredes .nu.32.ff.de vulga.& pupil.sub.fo.138.
1 Pupillus non tenetur actione negotiorum gestorum : nisi quatenus est factus locupletior . in lege pomponius .secunda.numero primo.ff. de neg.ge.fo.118.
3 Pupillus si habet tutorem de facto non de iure cum alius petitur:an de hoc sit fienda mentio:vt datio teneat.in.l.tutor.§.si petitus. nu.7 .ff. de tuto.& cura .da.ab.fo.55.
2 Pupillus quòd ex iuramento non obligetur, nisi sit doli capax.in.l.qui iurasse.nu.2.ff.de iureiuran.fo.30.
Pupillus qui fari potest, iurare potest.ibi.nu.3.
Pupillus quando dicatur proximus pubertati.remisśiuè.ibi . numero quarto.
2 Pupillus vel eius mater,quòd nõ admittatur ad iurãdũ de affectiõe in cã, quæ per tutorem agatur.in.l.videamus.numero primo.ff.de in litem iurando.fo.38.
1 Pupillus aduersus naturalem obligationem non restituitur,nisi ex ea lædi posśit in.l.si quis absentis.§.alterius.nume.1.ff.de negotijs gestis, fo.114.
1 Pupillus quæ posset facere sine tutoris authoritate.in.l.nulla.nu.1. ff. de leg.& sena.fo.16.
4 Pupillus,potest iurare per alium.in.l.municipibus.nu.1.ff.de condi.& demonst.fo.130.
2 Pupillus quando teneatur actione commodati.in.l.ait prętor.§.impuberes.nu.1.ff.commodati.fo.77.
Pupillus quando dicatur factus locupletior.ibidem.nu.2.
5 Pupillus hæres si condemnatus fuit culpa tutorum,actio quibus dabitur.in.l.ex contractu.ff.de re iud.nu.7.fo.128.
3 Pupillus potest esse de collegio.in.l.administrationes.§.qui corporis. nu.1.ff.de excu.tut.fo.88.
Item potest committere tale quid propter quod potest deportari.ibi.
4 Pupillus non restituit hæreditatem tutori eo authore.in.l. explicito. §.fuit quæsitum.numero primo .ff. ad senatusconsult.trebellian. folio.142.
3 Pupillus expensas facere nõ debet tutori.in.l.athletæ.§.tutela.nu.1.ff. de excu.tuto.fo.82.
3 Pupillus ex causa,quòd prouocet ad diuisionem.in.l.quod dicitur.n.2. ff.de tute.fo.47.
2 Pupillus etiam cum tutoris authoritate non constituit peculium.in.l. licet.§.parui autem. nu.5.ff.de peculio.fo.97.
1 Pupillus dicitur etiam qui est proximus pubertati.in.l.hæredibus.§. item in causæ.nu.1.ff.de dolo.fo.130.
3 Pupillus ab extraneo ꝙ posśit citari personaliter.in.l.qui habent.§.si pupillus.j.nu.7.ff.de tute.fo.47.
2 Pupillus soluẽs debitum naturaliter & ciuiliter nõ repetit.in.l.non omni s.§.si pupillus.nu.3.ff.de reb.credi.fo.10.
5 **Purgare** viam quòd debeat quilibet iuxta suam domum .l. ædiles.ff.de via publi.itine.pub.fruendo. nume.2. fo.140.
Purgare prouinciam malis hominibus per terram,congruit bono prędidi.in.l.classem.nu.1.C.de clasśicis.lib.11.fo.38.
6 Purgatio moræ an admittatur,quando in stipulatione est apposita clausula,rato manente pacto,quòd sic.in.l.si insulam.ff.de verb. obli. nu.17.fo.33.
6 Purgatio morę post lit.contest.& vsq; ad sentẽtiam admittitur in stipulatione de iudicato soluendo,quæ continet clausulã de defendendo. in.l.si insulam.ff.de ver.ob.nu.13.fo.33.
6 Purgatio moræ non admittitur,vbi apposita est dies certa & pœna.in l.si insulam.ff.de verbo.obligat.fo.33.
Purgatio moræ admittitur de æquitate,vbi est dies & pœna , quando promissor non potuit prouidere cursum diei.ibidem.
6 Purgatio moræ non admittitur,vbi dies & pœna in stipulationibus conuentionalibus,secus si pręsens.in.l.clausulam.ff.de ver.ob. numero.4.fo.33.
Purgatio moræ non admittitur,etiam vbi est dies & pœna , quando dies est appositus causa multiplicandę obligationis.ibi.
4 Purgationi morę non est locus facta executione à lege,siue ab homine.in.l.si is cui.nu.3.ff.de leg.ij.fo.32.
4 **Puto** mihi expedire,verba hæc quando inducant aditionem. in l.omnes.numero,primo.ff.ad senatusconsult.trebellia.folio.155.
3 Putari dicitur quod iusta ratione putatur.in.l.cum quidam.§.quod dicitur.nu.2.ff.de acqui.hęre.fo.175.

¶ De litera Q.

3 **Qualitas** iuncta verbo ,quomodo & quando intelligatur secundum tempus verbi.in.l.ex facto. nu.1.ff.de vulga.& pupilla.substitu. fo.154.
3 Qualitas iuncta participio, debet adesse tempore importato per participum . ibidem numero eodem.
3 Qualitas iuncta verbo vel participio, debet intelligi secundum tempus verbi vel participij.in.l. Titius.numero primo.ff.de mili.testam. folio.164.
4 Qualitas personæ respicitur,etiam ratione ingenij & ętatis.in.l.Stichus.numero secundo.ff.de lega.iij.fo.53.
4 Qualitas adiecta in vno capitulo stipulationis, videtur repetita in sequentibus.remisśiuè.in.l.licet.numero decimoquarto.ff.de legatis.j. folio.20.
Qualitas apposita in vno capitulo.l.statuti vel rescripti ,quando intelligatur in alio repetita.ibi.nu.16.
6 Qualitas personę debitoris inspicit,licet solutio p aliũ expediri posśit

in.l.continuus.§.cum ita stipulatus.ff.de verb.oblig.nu.3.fo.55.

3 Qualitas adiuncta verbis intelligitur secũdum tẽpus verbi.in.l.si quis posthumos.§.si filiũ.nu.3.ff.de lib.& post.fo.105.

3 Qualitas testis attenditur tempore quo deponit.in.l.athletæ.§.amplius.nu.1.ff.de excu.tuto.fo.82.

4 Qualitas adiecta vni dispositioni quando intelligatur in alia repetita. remissiuè.in.l.talis scriptura.§.hanc autem.numero.2.ff.de legatis primo.fo.11.

1 Qualitas adiecta in inquisitione quòd parte citata detrahatur copia additionis vel detractionis, inquisitionis:ita debet mitti cameræ, sicut inquisitio.in.l.in.delictis.nu.1.ff.de noxa.fo.194.

4 Qualitas quę reddit personam inhabilem, ante omne iudicum põt discuti.in.l.non oportet.nu.2.ff.de leg.2.fo.7.

2 Qualitas negata, qñ faciat crescere cõdẽnationem.in.l.eũ qui.nu.9.ff. de iureiurando.fo.31.

6 Qualitas præstantis opem maleficio, cuius vigore augeatur pœna, non principalis delinquentis attenditur .in.l.qui seruo.§.j.ff.de furtis.numero.2.fo.123.

7 Qualitas causæ quæ dicatur, ad hoc vt per eam possit probari metus? in.l.interpositas.nu.9.C.de transa.fo.62.

Qualitatem scire debet ille, qui ratione illius qualitatis infixę puniri debet.& qualiter hoc procedat:in.l.quemadmodum.nu.11.C.de agric. & censitis.lib.xj.fo.44.

5 Qualitates duæ contrarię, quòd nõ possunt esse in eodem subiecto. in l.1.nu.1.ff.pro suo.fo.115.

6 Qualitate non adiecta in prima accusatione, an delinquens possit de nouo cũ illa qualitate accusari.in.l.denuntiasse.§.quid tamen.ff. ad le. iuliam de adult.& stup.nu.7.fo.173.

4 Qualiter dicantur coniuncti re & verbis, & qñ:in.l.re coniuncti. nu. 16.ff.de leg.3.fo.64.

3 Qualiter probatur quòd non potuerunt haberi nisi quinque testes. in l.conficiuntur.§.codicilli.numero quarto.ff.de iure codicillo. fo.199.

4 Qualiter qui non admittitur ad partem, faciat partem.in.l.huiusmodi: §.si titio.nu.1.ff.de leg.1.fo.22.

6 Quantitas tota si ad vnum ex correis debendi peruenit, an conuentus possit petere vt ille prius excutiatur. vbi quòd sic, si petit excuti periculo ipsius, & actor cogitur hoc facere. in.l.duobus.§.bi duo rei.ff.de duo re consti.nu.85.fo.98.

6 Quantitas certa an debeat exprimi in libello iniuriarũ.in..l.iniuriarũ. ff.de iniur.& famo.libel.nu.4.fo.143.

8 Quantitas, cum quæritur quanta sit, inspicitur tenor sententiæ non autem eius effectus, nec illius quod potest exigi .in.l.in offerendis.nu. 2. C.de appe.& consul.fo.85.

4 Quantitas debita si est in obligatione vt species, ea perempta debitor liberatur.in.l.cum res.nu.7.ff.de legatis primo.fo.15.

8 Quantitas tota si ad correorũ vnũ peruenit, an alius possit petere ꝙ ille prius excutiatur.in auten.hoc ita.nu.29.C.de duobus reis stip.fo.112.

7 Quantitas magna paruáue quæ dicatur.in authen.minoris.nu.6.C.qui da .tuto.vel cur. pos.fo.189.

2 Quantitas, vbi ab vtraꝗ parte debetur, ita quòd locus esset compensationi, an indebitè solutũ repetatur.in.l.qui inuicẽ.nu.2.ff.de condi.indebi.fo.55.

4 Quantitas si fuit legata quis pro ea parte qua est hæres conditione existente cõuenitur.in.l.si fundũ.§.si tu ex parte.nu. 2.ff.ad leg.fal.fo.138.

2 Quantitas pro parte licet sit soluta, non tamẽ transit dominium pro parte.in.l.fistulas.§.qui fundum .numero primo.ff.de contrahẽda emptione.fo.118.

4 Qualitate in genere legata, mediocre debet.in.l.cũ certũ.nu.2.ff.de triti.vino, & oleo lega.fo.80.

4 Quantitates diuersę legatæ, si apparent in duabus scripturis principalibus eiusdem testamenti, debẽtur.in.l.sempronius.numero primo.ff.de leg.2.fo.36.

2 Quantitas in genere quòd perire non possit.in.l.quod te mihi . nu.5. ff.de reb.credi.fo.7.

3 Quando ad veritatem copulatiuę requiratur vtranꝗ partem esse verã.in.l.si hæredi.numero primo.ff.de condi. insti.fo.160.

1 Quando ex veritate ꝙ personarum variatur causa, impeditur constitutio duorum reorũ.in.l.qui seruũ.numero secundo.ff.de interrog.actio. folio.197.

1 Quando quis in eodem loco ludẽdo ad hazardum, pluries vicit, & perdidit, dicitur tunc vnus ludus; nisi perdita pecunia nouam extraxit, quia tunc plures dicuntur ludi.l.pomponius.secunda.numero.4.ff.de neg. gest.fo.118.

1 Quando dominus satisdedit procuratore consentiente: procurator præsens cogitur iudicium suscipere.in.l.filiusfa.§.procuratorem.nu.1.ff.de procu.fo.103.

1 Intellige quòd procurator consentiat tempore satisdationis, vel postea, & in iudicio vel extra.ibid.

3 Quando hæres, hæredis dicatur hæres testatoris.in.l. qui liberis.§. hæc verba.nu.1.ff.de vulg.& pupil.sub.fol.143.

3 Quando apparet ꝙ aliquid pro hærede gessit, & non apparet vtrum putaret se voluntarium vel necessarium, tũc videtur adijsse.in.l.is qui putat.nu.6.ff.de acqui.hære.fo.170.

3 Quando quis dicatur esse non soluendo.in.l.soluto matri.num. 19.ff. solu.matri.fo.5.

1 Quando portio exheredati accrescit partibus, legitima institutorum erit semis persona exhæredati computata.in.l.pater filium.nu.21.ff. de inoffi.test.fo.163.

3 Quando quælibet pars dubitationis tendit ad eundem finem, non est curandum de illa dubitatione.in.l. Gallus.§. si eius.nu.7.ff.de liber.& posth.fo.112.

1 Quando interponitur primum decretum, pars non debet citari si apparet de eius contumacia.in.l.nec quicꝗ.§.ij.nu.4.ff.de offi.procõ. & leg.fo.38.

1 Quando sententia remanet firma propter cursum fatalium, vel aliter primus iudex illam exequitur.in.l.tale pactum.§.qui prouocauit. ff. de pactis.fo.90.

2 Quandoque dictio, ꝙ importet idẽ, quod dictio omni. in.l.si necessarius.§.si annua.nume.1.ff. de pigno.actio.fo.84.

3 Quanto minores:tanto perspicatiores.in.l.Gallus.nu.10. ff. de lib.& posth.fo.108.

1 Quantum tempus detur ad petendum restitutionem in integrũ minori.in.l.interdum nu.3.ff.de mino.xxv.annis.fo.135.

3 Quantum tempus detur citato ad respondendum, an velit esse hęres. in.l.si seruus.§.ait pretor.nu.5.ff.de iure delib.fo.162.

4 Quantum ad pœnę commissionem etiam in vltimis voluntatibus nõ receditur à persona.in.l.mulcta.numero.1.ff.de conditio.& demonst. fo.117.

1 Quarta de qua hic, quòd non sit totius hæreditatis, sed eius quod quis esset habiturus ab intestato.in.l.si arrogator. nu.7.ff.de adop.fo.28.

Quarta debita ascendentibus, ꝙ hodie sit aucta, sicut quarta quæ debetur descendentibus.in.§.si quis igitur.nume.6.in authen.quib.modis natu.effi.sui.fo.40.

Quarta productio non admittitur nisi præstito iuramento, & quando & an teneat petitio non seruata solennitate.in.§.quoniã vero.nu.1.6. 8.&.10.in authen.de testibus.fo.42.

7 Quarta centesimę quę dicatur.in authen.hoc ius porrectum.nu.6.C. de sac.san.eccles.fo.24.

7 Quarta, licet respiciat quãlibet rem patrimonij, debet tamen fieri diuisio in vna re, prout cohæredes fuerunt concordes: & iudex æstimauerit.in.l.filium quem.nu.6.C.de iudi.famil.ersc.fo.130.

Quarta de qua in authen.de restituti.ꝙ non possit alienari à grauato in ecclesiam.ibi.nu.8.

Quarta de qua in authen.de restituti.potest minui, pro dote restituenda, exigenda, vel soluenda à grauato.nu.5.

Quarta de qua hic, an debeatur etiam liberis super existentibus ex eodem matrimonio.in.§.quoniam vero.nu.4.in authen.de exhiben.reis. fo.27.

1 Quarta, de qua hic, etiam non acquisita, transmittitur ad hæredes arrogati.in.l.si arrogator.nu.2.ff.de adop.fo.28.

1 Quartas plures quis non habet.in.l.Papinianus.§.si quis impubes.nu. 3.ff.de inoff .test.fo.161.

Quartæ quę detrahuntur per filium, an detrahãtur de vniuerso, & qualiter.in.§.si quis.nume.13.in authenti.de hære.& fal.fo.3.

3 Quartus effectus substitutionis vulgaris ꝙ per eam succeditur testatori, non ei cui facta est.in.l.hæredes.nu.38.ff.de vulg.& pupil. substit. fo.138.

2 Quasi dictio, est veritatis expressiua.in.l.dedi tibi.nume.2.ff. de condi.cau.da.cau.non secu.fo.40.

5 Quasi dominium ex quo publiciana competit, potest haberi ex pluribus causis.in.l.possideri.§.ex pluribus.nu.14.ff.de acquirenda possessio.fo.84.

Quasi possessio in vna re, potest haberi à pluribus insolidum.ibid. in §.ex contrario.nu.15.fo.85.

7 Quasi quoddam prælium ꝙ fit.in.l.si quis alterius.nũ.4.C.vbi in rem actio exer.debi.fo.118.

5 Quasi possessio corporalium, qualiter acquiratur.remissiuè.in.l.j.nume.21.ff.de acqui.posses.fo.81.

2 Quasi contrahi in indebito.in.l.qui loco certo.nu.1.ff.de condict.indebi.fo.55.

1 Quasi possessio in temporalibus quãdo valeat.in.l. barbarius. iij.nu.3. ff.de offi.preto.fo.34.

5 Quasi possessioni, quam quis habet à superiore, potest quis sine superiore renuntiare.in.l.si quis vi.§.differentia.nu.8.ff.de acquirenda possessione.fo.92.

5 Quasi possessio in iuribus incorporalibus, an diuidatur in ciuilem,& naturalem.in.l.j.§.deniq;.numero octauo.ff. de aqua pluuiali arcenda .fo.46.

5 Quasi confessoria competit quando aliquis petit sibi ius exercẽdi vectgalia competere,& prohibente negatoria,vbi contra quos agatur.in .l. si publicanus.§.in omnibus. numero tertio.ff.de publica.& vectigali. folio.52.

5 Quasi possessio iurisdictionis,quæ competit personæ, non retinetur animo,& dicitur habere causam cõtinuã.in.l.isto errore.nu.4.ff.de vsu scap.fo.111.

3 Quatuor filij an sufficiant ad excusationem tutelæ, in prouincijs in quibus viget ius Italiæ,sicut in Italia.in l.excusantur.§.non solum.numero secundo.ff.de excusationib. tuto. folio.80.

5 Quatuor requirunt ad hoc,vt posit perueniri ad venditionem bonorum latitantis.l.fulcinius.§.cum hoc.ff.qui ex cau.in poss. ea.numero quarto.fo. 136.

4 Quæ sunt ad ornatum fundi non dicuntur esse ad culturam.ideo expensæ quæ sunt ad custodiam castri pignorati .non cõpensantur cũ fructibus.in.l.cum quæreret.§.prædijs.nu.1.ff.de leg.tertio.fo.60.

3 Quæ operæ transeunt ad hæredes.in.l.pro hærede.§.si tamen. num. 1.ff.de acqui.hære.fo.172.

4 Quę causa dicatur cohęrere legato?in.l.demonstratio.§.quod autẽ.nu. 3.ff.de condi.& demon.fo.120.

3 Quæ sunt illa quæ iuris solennitatem desiderãt.in.l.curator.nu.2.ff.de tuto.& cura.da.ab his.fo.55.

4 Quæ extra testamenti causam accipiuntur non imputantur in falcidiam nec trebellianicam.in.l.pater filiam.numero primo.ff.ad legẽ falcidiam.fo.134.

3 Quę non transmittuntur ad hæredes,nõ possunt cedi.in.ex pluribus. nu.1.ff.de admini.& peri.tuto.fo.65.

4 Quæ imputantur in trebellianicam.l.in quartam. nu. 5. ff.ad legem falci.fo.140.

Quę imputantur in legitimam.ibidem.nu.10.

3 Quæ non possunt singula, quandoq; multa iuuãt.in.l.spadonẽ.§. qui iura.nu.1.ff.de excu.tut.fo.85.

4 Quæ non transeunt in hæredem extraneum,non transeunt in fideicõmissarium.in.l.si patroni.§.imperator.nu.2.ff.ad senatuscõsultum trebel.fo.152.

Quæ non non possum per me,an possum per alium?in authen.vt decre.cõ.ecce.re.nu.2.fo.27.

1 Quẽ desijsse dolo posidere, qualiter probetur?in.l.qui petitorio. nu. 3.ff.de rei vendi.fo.176.

1 Querela inofficiosi cũ agitur:principaliter de meritis filij.in filius numero secundo .ff. de inofficioso testam. folio.164.

7 Querela inofficiosæ dotis,quando aliud remedium excludet.in.l.cum omnia.nu.2.C.de inoffic.doti.fo.124.

7 Quærela inofficiosæ donationis, cum quo alio remedio concurrat? in.l.si vt allegatis.numero primo.C. de inoffic.donatio.folio centesimo vicesimotertio.

Querela inofficiosæ donationis non competit filio,qui fuit in legitima institutus,& ab eo multa legata facta.ibi.numero quarto.

1 Querela qui egit & obtinuit,quod in dubio non videatur adijsse .in l.quemadmodum.numero secundo.ff. de inofficioso testamento.folio.160.

1 Querela si duobus æqualiter competat,ad quam admitttatur quorum vnus præmoritur, an faciat partem alteri?in.l.pater filium.numero.12. ff.de inoffi.fo.162.

8 Querela inofficiosi competit filio,sicut actio iniuriarum,& actio.in factum emolumentum competit patri.in.l.bonorum possessio . numero.8.C.qui admit. ad bonorum possesio.possunt.& intra quod tempus.fo.8.

1 Querela inofficiosi testamẽti est officiũ iudicis.in.l.posthumus.§.si qs ex his.nu.3.ff.de inoffi.testa.fo.160.

1 Querela inofficiosi,nõ nascitur ante litem cõtest.in.l.papinianus.ff. si conditioni.nu.1.ff.de inofficio test.fo.161.

1 Querela & petitio hereditatis possunt in eodem libello proponi.in.l qui de inofficioso.nu.4.ff.de inoffi.test.fo.164.

4 Querela quòd posit intentari,tam contra alium quã contra scriptum hæredem.in.l.filium.numero tertio.ff.de bonorum possesio. contrata.fo.168.

1 Querela non cõpetit,vbi quis habet aliud remediũ.in.l.papinianu.§.si quis impubes.nu.1.ff.de.inoffi.test.fo.161.

7 Querela inofficiosi,quando posit intentari contra fidiconmissarium vniuersalem.in.l.cum de inofficioso.numero tertio.C.de inofficioso testamento. o,120.

Querelæ inofficiosæ dona. qbus ex causis cessant?in authen.de immen. dona.nu.15.fo.45.

1 Querela inofficiosi,& cõtrata.qualiter parentibus competant.in.l.sciẽdum.nu.1.ff.de inoffic.test.fo.159.

7 Querela quando detur nepoti præterito.in.l.si quis filium.nu.1. C.de inoffic.testa.fo.122.

Querela inofficiosi finitur quinquennnio.ibi.nu.2.

2 Querela ꝙ non sit actio,nec accusatio,sed quoddam officium iudicis. in.l.nam postea.§.si minori.nu.3.ff.de iureiuran.fo.26.

Querela inofficiosi testamenti an hodie habeat locum.remissiuè. in §.alius quoq;.nu.2.in authen.vt cum de appel.co.fo.51.

3 Querela inofficiosi testa. vocatur accusatio.in.l.hæc clausula.§.sciendum.nu.3.ff.de suspect.tuto.fo.72.

7 Querela inofficiosæ donationis cessat,quãdo aliud remedium potest habere locum.in.l.si pater.nu.2.C.de inoffi.dona.fo.123.

7 Querela & falsum sunt contraria,origine:non effectu.in.l.eum qui.numero.2.C.de inoffi.testa.fo.121.

Querela numeratæ dotis,proponi debet in scriptis & proponitur,etiã si proponenti nihil petatur.in authen.de tempore non solu.pe.nu . 4. folio.48.

4 Querela quòd detur illi qui de necessitate non debet institui,si sit prętęritus.in.l.si quis ex his nu.j.§.si pater in potestate.ff.de coniungen. fo.176.

4 Querela inofficiosi,quare nõ datur nisi hæreditate adita,sed bono. possess.contratabu.sic.in.l.illud.nu.1.ff.de bonorum possess.contratabu. fo.166.

7 Querela an detur fratri præterito vel exhæredato.in.l.fratres. num.1. C.de inoffi.testa.fo.121.

Querela, contra testamentum fratris,an operetur rescissionem testamenti in totum vel vsq; ad legitimam.ibi.nu.3.

Querela,an competat quando frater instituit aliquam turpem personam,& aliquam non.ibi.nu.4.

8 Querela inofficiosi,est auxilium subsidiarium.in.l.maximum. nu.2. C.de libe.prętę.vel exhæred.fo.25.

1 Querelæ inofficiosi testamenti,est etiã hodie locus est.in.l.nam & his. §.huius autem.nu.3.ff.de inoffi.test.fo.159.

5 Querela quid sit.in.l.si aliquam rem.nu.15.ff.de acqui.poss. fo.94.

1 Querelam intentaturus non debet ad eã admitti, nisi pro ea parte qua successurus erat abintest.si tamen admittitur tenet iudicium.in .l. mater decedens.nu.1.ff.de inoffi.test.fo.164.

7 Querimonia,& quęstio,quomodo differunt.remissiuè.in.l.si quis super.nu.1.C.de finium regundorum.fo.132.

4 Quæsita hæreditate iacente veniũt in restitutione.in.l.ita tamen.§.si seruum.num.2.ff.ad senatusconsul. treb. fo.148.

Quæsita per officiales fisci:vel per pręlatum ecclesiæ,an præsumantur quæsita de bonis fisci,vel ecclesiæ.in.l.facultas.nu.12.C.de iure fisci.lib.10.fo.5.

6 Quęsitũ quod quis habet ex sua industria,firmius retinetur, q̃ quod ex acquisitione alterius.in.l.si quid in bello.ff.de cap.& postli. reuer. nu.2.fo.236.

Quæsitum clericis,dicitur quasi castrense peculium.§.pręsbyteros.nume.1.in authen.de sanctis.episcopis.fo.61.

1 Quæstio falsi testa.quando pendet,nihil debet de hæreditate minui,sicuti,nec cum hæreditatis petitio pendet in.l.diuus pius.§.diuus adria.nu.2.ff.de peti.hære.fo.165.

1 Quęstio ętatis duobus modis in iudicium deducitur,principaliter & incidenter.Et ibi exempla.in.l.de ætate.num.1.ff.de mino.xxv.anno. fo.138.

8 Quæstio priuatorum,si dependeat à causa fiscali ,procurator Cæsaris est iudex.in.l.cum eorum.nume.2.C.de senten.& inter locu. omniũ iudic.fo,69.

4 Quæstio status an differatur per hoc edictum.in.l.de bonis.nu.2.ff. de carbonia.edicto.fo.179.

7 Quæstio si est de finibus,& non de proprietate.lite nõ conte.peruenitur ad diffinitiuam.in.l.si quis super.nu.2.C.finium regundo.fo..132.

5 Quęstio iuris debet dirimi sorte,non quęstio facti.in.l.si duo .ff. vti posidetis.nu.5.fo.157.

3 Quæstio dominij,quando posit referri mihi per habentem causam à me.in.l.si alienam.nu.2.ff.sol.mat.fo.11.

5 Quæstio de glande legenda,debet in tribus diebus expediri.in. l . ait prętor.ff.de glande legenda,nu.1.fo.166.

Et quando agitur de prioratu, quod officium durat duobus mẽsibus, causa debet citò expediri,ibi.

1 Quæstio vbi est de præbenda,vel iurisdictiõe alicuius castri, iudicium particulare silet.in.l.si quis libertatem.nume.15.ff. de petitione hære. fol.166.

Quæstio emergens ex vltima voluntate,non debet annum transcendere,à die litis contestatæ.in.§.illud quoq;.nu.1.in authen.de hære.& fal. folio.5.

4 Quęstionem non facere & non facere controuersiam an,sit idem . in l.Lucius.§.tres hęredes.nu.2.ff.ad senatuscon,trebel.fo.156.

3 Quęstionē adinuicem habentes, de statu reciprocę inter eos testificatio locum non habet. in. l. althetæ. §. amplius. nume. 2. ff. de executio. tuto. folio. 82.

6 Quæstionem non mouere qui tenetur, si ex dispositiõe leg. intelligit per lit. contestat. si ex dispositione hominis, etiam ante lit. con test. in. l. amplius non peti. ff. rem rat. hab. nu. 5. fo. 114.

Et verbum quæstio, quandoq; ꝓ propositiõe dubitabili, qñq; pro tortura accipitur. ibi.

8 Quæstiones requirentes altiorē indaginem, an impediant hoc edictū. in. l. quàmuis nu. 1. C. de edic. diui adri. tol. fo. 35.

Quæstor quis appelletur? in authē. vt diuinæ iussio. nume. 3. folio. 50.

4 Qui tenetur ad quantitatem respectu speciei: specie perempta liberat. in. l. quidam testamento. §. si ti bi. nu. 1. ff. de lega. primo. fo. 25.

4 Qui repudiauit, perdit ius adeundi ad suum cõmodum. in. l. nā quod. §. sed & qui. nu. 1. ff. ad senatuscon. trebel. fo. 146.

1 Qui promisit ire in exercitum, non tenetur ire, nisi mittantur tot gentes quæ faciant legionem. in. l. quod ait prætor. §. exercitium. nu. 2. ff. de ijs qui not. infa. fo. 98.

3 Qui semper tacuit, intra quātum tempus possit adire. in. l. si quis suus. nu. 6. ff. de iure deli. fo. 162.

3 Qui adiuit licet sit restitutus, vt abstineat, remanet hæres nomine. in l. si filius qui patri. nu. 3. ff. de vul. & pupil. fo. 145.

3 Qui facit protestationem, faciens quod non intelligit gerere pro hærede: facit actum contrarium protestationi, videtur ab illa recedere. in. l. pro hærede. §. papinianus. numero 6. ff. de acquirenda hæreditate. fo. 173.

1 Qui tenet vnam possessionē vel terram contra ciuitatē p plures annos, vnum est delictum in. l. pomponius. ij. numero quarto. ff. de nego. gestis. fo. 118.

3 Qui per alium facit, quando videatur per seipsum facere? in. l. ita tamen. §. gessisse. nu. quarto. ff. de administrati. & periculo tutorum. folio. 59.

1 Qui negatur cohæres, nõ agit, hac actione, nec communi diuidūdo. in l. hæc actio. nu. 1. ff. familiæ erc. fo. 194.

1 Qui dolo desijt possidere an conueniatur vtili, vel directa. in. l. electio. nu. 1. ff. de noxa. fo. 194.

3 Qui potest venire per stipulationem & per ius accrescendi, an possit vno iure amplecti & alio repudiare? remissiuè. in. l. nec is. §. hęres insti. nu. 4. ff. de acqui. hære. fo. 170.

1 Qui habet potestatem cognoscendi de facto & sententiandi de iure, an sit arbiter vel arbitrator? remissiuè in. l. si de meis. §. recepisse. numero secundo. ff. de recept. arbitr. fo. 147.

3 Qui non facit quod scit vel scire debet ratione officij sibi iniuncti, est in dolo præsumpto. in. l. tutor qui reper. numero. 20. ff. de administra. tuto. fo. 60.

4 Qui non est, sed esse speratur, facit partem. in. l. si duobus. nu. 1. ff. de lega. 1. fo. 8.

4 Quicquid confertur, in quartā imputatur. in. l. in quarta. nu. 12. ff. ad legem fal. fo. 140.

3 Quid sit dicere plus in opinione, quàm in veritate in. l. is qui putat. nu. 1. ff. de acqui. hære. fo. 170.

4 Quid de clausula, si non valet iure testamenti, valeat iure cod. apposita in secundo testamento inualido? in. l. si iure. numero. 5. ff. de leg. tertio. folio. 53.

Vix, id est nullo modo. in. l. si iure. numero primo. ff. de legatis tertio. folio. 53.

3 Quid operetur si dicatur valeat iure testamenti vel iure codicillorum. an valeat. in. l. sæpissime. numero sexto. ff. de iure codicillorum. folio. 197.

3 Quid sit dicere pro heræde, & qualiter hoc verbum accipiatur? in. l. ꝓ hære. nu. 1. ff. de acqui. hær. fo. 172.

3 Facere aliquid quando quis dicatur causa custodiæ vel vt hæres? ibidem. nu. 12.

1 Quid in ratihabitione necessaria? ibidem.

4 Quid cum est propter aliud: consideratur id propter quod est. in. l. & si non sunt. §. perueniamus. numero primo. ff. de auro & argento legato. fo. 95.

1 Quietatio debiti videtur fieri per redditionem instrumenti debiti, nisi cõtineret aliā vtilitatē. in. l. labe. §. o sed & tacito. nu. 1. ff. de pactis. fo. 80.

1 Quietatio cur per instrumenti redditionem fieri videatur, nõ aūt per pignoris redditionem. ibid. nu. 2.

3 Quietatio facta animo donādi q indigeat insinuatione, in. l. modestin' nu. 1. ff. de donatio. fo. 68.

6 Quietationē faciēs de pecunia sibi debita, & promittens vlterius non petere sub pœna, si procurator eius generalis, nõ ipse petit, qñ pœna cõmittatur? in. l. in illa stipulatione. ff. de verb. oblig. nu. 2. fo. 23.

1 Quilibet iudex potest ad euitandū iudicium facere q reus conuentus deponat. in. l. si reus. nu. 4. ff. de procu. folio. 111.

3 Quilibet non recognoscens superiorem est iudex in causa propria. in l. & hoc Tiberius. nu. 1. ff. de hære. inst. fo. 129.

4 Quilibet est capax legati alimentorum. in. l. si in metallum. nu. 1. ff. de his quæ pro non scri. hab. fo. 110.

3 Quinque requiruntur ad hoc vt tutor datus possit administrare. in. l. legitimos. nu. 1. ff. de leg. tut. fo. 53.

3 Quintus effectus substitutionis vulgaris, est quòd facit de suo voluntarium. in. l. hæredes. nu. 45. ff. de vulg. & pupil. sub. fo. 138.

5 Quinquennium dicitur multum tempus. in. l. sciendum. §. j. ff. de separationib. num. 1. fo. 142.

3 Quis dicit iudicem non suum. & si est suus, dicit suspectum. in l. qui testamento. §. item quæro. ff. de excu. tuto. fo. 88.

Quis non dicitur negligens in illo modico tempore dato ad se præparandum ad petendam restitutionē in inte. in. l. ab hostibus. §. sed quod simpliciter. nu. 4. ff. qu: b. ex caus. ma. fo. 141.

3 Quis quando possit institui hæres ad diem incertum. in. l. hæreditas ex die. nu. 1. ff. de hære. insti. fo. 128.

6 Quis repetit id, in quo damnificatur. in. l. si procurator. ff. rem ra. hab. nu. 3. fo. 115.

4 Quis non rogatur vt quem directò faciat hæredem. quia auferretur libera testamenti factio. in. l. filiusfa. §. vt quis hæredem. nu. 2. ff. de leg. primo. fo. 27.

3 Quis potest adire & quando. in. l. is potest. nu. 2. ff. de acquir. hæredi. fo. 170.

3 Quis quando possit soluere nomine debitorum. in. l. si maritus. nu. 2. ff. solu. mat. fo. 30.

3 Quis quādo dicatur desinere posse. in. l. suus quoq;. §. sed & si filio. nu. 2. ff. hære. insti. fo. 12.

2 Quisquis dictio, est distributiua. in. l. si necessarias. §. si annua. nu. 2. ff. de pigno. actio. fo. 84.

3 Quo tempore requiratur illum esse in potestate cui fit substitutio pupillaris. in. l. moribus. nu. 8. ff. de vulga. & pup. substi. folio. 140.

3 Quo ordine imploratur hoc officium iudicis. in. l. omnibus. num. 3. ff. quemadmo. test. ape. fo. 187.

4 Quoad, vel donec, an habeant vim repetitiõis. in. l. legatū ita, est. nu. 1. ff. de annuis leg. fo. 69.

4 Quoad obligationem acquirendam non sufficit aliquid factum esse facto: sed ad pœnam euitandā, sic. in. l. conditionum. nu. 4. ff. de cond. & demonst. fo. 117.

2 Quondam dictio, q intelligatur in instrumento, in quo dicitur talis filius titij, si titius est mortuus, & instrumentum sustinetur, & etiam libellus. in. l. eius. qui nu. 1. & 2. ff. de reb. credi. fo. 22.

2 Quodammodo, est nota impropietatis. in. l. si vt certo. §. si duobus vehiculum. nu. 10. ff. commodati. fo. 81.

3 Quod non est re nec spe, tolli non potest. in. l. posthumi. §. licet autem. nu. 1. ff. de iniusto rupto test. fo. 115.

3 Quod fieri debet de proximo, habetur perinde ac si factum esset. l. cū aliter. §. sed in eo. nu. 1. ff. ad senatus. silla. fo. 192.

4 Quod habet quis ex sententia erronea non venit in restitutionem fideicommissi. in. l. debitor. §. ea quæ. nume. 2. ff. ad senatuscon. trebelli. fo. 153.

Quod peruenit ad hæredem, vt ad hæredem, non venit in fideicommissum. ibi. nu. 3.

4 Quod mihi debes ex causa lucratiua, si alius qui mihi erat naturaliter obligatus tantum dat, quando sis liberatus. in. l. meuius. §. duobus. nu. 15. ff. de leg. ij. fo. 39.

1 Quod dicitur de notorio an habeat locum in contractibus, sicut in criminibus. in. l. scriptus. nu. 12. ff. de reli. & sump. fune. fo. 201.

4 Quod non transit ad hæredem hæredis non transfertur per trebellianum in fideicommissarium. in. l. si patron. §. Imperator. n. 1. ff. ad senatuscon. trebel. fo. 152.

4 Quod dicitur in. l. paterfa. de seruo instituto quem putabat liberum, habet locum in filiofa. quem quis putabat sui iuris. in. l. cum filio. nu. 6. ff. de leg. j. fo. 7.

3 Quod quis facit de suo, præsumitur q poterit etiam de alieno. in. l. tutor. §. non est. nu. 1. ff. de admini. tut. fo. 61.

4 Quod non valet per modum dispositionis, reijcitur. in. l. seius & augerius. nu. 1. ff. ad leg. falci. fo. 136.

6 Quod ago, si non valet vt ago, valet vt valere potest: & qualiter procedat. in. l. stipulatio non potest. §. si quis ita. ff. de ver. ob. nu. 2. & 5. f. 2.

1 Quòd quis non potest tanq; ipse, quando possit tanq; alius. in. l. si pater. §. qui duos. nu. 1. ff. de adoptionibus. fo. 26.

2 Quod, est relatiuum substantiæ. in. l. vinum, numero. 3. ff. de rebus creditis. folio. 16.

3 Quod quæritur ignoranti, furioso quæritur. in. l. filiusfa. nu. 3. ff. de testa. & qui test. fac. pos. fo. 98.

3 Quod est in conditione, non est in obligatione, nec hæreditarium. in l. cui fundus. nu. 4. ff. de condi. & demon. fo. 126.

1 Quod à principio non valet, tractu temporis confirmatur alio interueniente. in. l. per secundum. nu. 2. ff. de serui. rusti. prædio. fo. 186.

3 Quod dicitur hic in hæreditate, habet locum in legato prætereà in legatis alimentorum. in. l. si quis mihi. §. seruus fisci. numero. 6. ff. de acquir. hæredi. folio. 174.

1 Quomodo possit apparere ex coniecturis patrem stipulatum fuisse filio vt filio, vel hæredi. in. l. si tibi decem milia. §. si pactus. nu. 9. ff. de pactis. fo. 85.

3 Quomodo ratione personæ testantis, seu testamenti pupillaris substitutio finiatur? in. l. in pupillari. nu. 2. ff. de vulg. & pupil. fo. 146.
Ex persona substituti. ibi. nu. 3.
Ex persona pupilli, & quomodo. ibi. nu. 4.

3 Quot testes requirantur ad probandum voluntatem defuncti, quod testator voluit matrem excludi per tacitam pupillarẽ. in. l. moribus. nu. 39. ff. de vulg. & pup. sub. fo. 141.

3 Quotuplex sit substitutio vulgaris. in. l. hæredes. nume. 6. ff. de vulg. & pupil. folio. 136.

¶ De litera R.

8 Radices arboris ne afficiat, pôt agi vtili actiõe descendente ex delicto de arboribus cædẽdis. in. l. cum proponas. numero. 2. C. de interdic. folio. 92.
Et quñ quis possit destruere illud, quod requiescit, vel prætendit in suo. ibi. nu. 3.

6 Rapiens sæpius ex naufragio, incendio vel ruina, punit̃ tanquam latro. in. l. nequid. ff. de incen. rui. naufra. nu. 6. fo. 136.
Testes in casu huius tituli examinant̃ ante lit. contest. ibid. & nu. 7.

6 Rapiens per vim meretricem, non tenetur titulo de raptoribus. in. l. verum est. ff. de furtis. nu. 3. fol. 124.

6 Rapina vel violentia, quod sit delictum quod committitur in personã: furtum verò non. in. l. itaque fullo. ff. de furtis. nu. 2. fo. 121.

6 Raptor dicitur fur manifestus, si contra eum clametur seu occurratur. in l. si vendidero. §. j. ff. de furtis. nu. 1. fol. 130.

1 Raro fieri dicitur, quod fit bis. in. l. iura. ij. numero. 1. ff. de leg. & senatusc. folio. 15.

8 Rasura vel quassatio quando attendatur, & reddat testamentũ suspectum? in. l. si vnus. num. 1. de test. & quemadmo. testa. ordi. folio. 16.

8 Rasura, vel cancellatio in instrumento, quãdo vitiet instrumentũ. in. l. edicto. §. finautem aliquis. nu. 3. C. de edicto diui Adriani tollen. fo. 36.

1 Ratihabitio quomodo æquiparetur mandato. in. l. obseruare. nu. 4. ff. de offic. procon. & lega. fo. 36.

7 Ratihabitio quod retrotrahitur, & mandato comparatur. in. l. si filiusfa. la ij. nu. 1. C. ad senatuscon. maced. fo. 161.

8 Ratihabitio potest fieri extra tempus, quando actus valent in persona gerentis. in. l. bono. pos. nu. 18. C. qui admit. ad hæ. pos. possunt, & intra quod tempus. fo. 8.

2 Ratihabitio retrotrahitur, & mandato comparatur. in. l. si fundus. §. si nesciente. nu. ff. 2. de pigno. fo. 138.

7 Ratihabitio quando mandato æquiparetur. in. l. si pecunia. num. 1. C. de nego. gest. fo. 87.

1 Ratihabitione creditoris statim secuta, an quæratur creditori dominũ, & conditio vsucapiendi. in glo. in. l. si ego hac. numero. 2. ff. de nego. gestis. folio. 120.

6 Ratihabitio quando comparetur? in. l. vero procuratori. §. sed & si non vero. ff. de sol. & libera. nu. 1. fo. 87.

6 Ratihabitio sequens quo ad liberandum soluentem, sufficit. in. l. vero procuratori. §. sed & si non verò. ff. de libera. & solu. nu. 2. fo. 87.

8 Ratihabitio patroni quod tollat istam actionem. in. l. defuncto. nu. 9. C. si in frau. pa. à lib. alie. fac. sit. fo. 7.

6 Ratihabitio non impeditur quando effectus impediens ratihabitionem superuenit, & posteà cessauit. in. l. bonorum. ff. rem ratam hab. nume. 1. folio. 117.

7 Ratihabitio sequens, non operatur idem quod iussus. in. l. si filiusfa. nu. 3. C. de peti. hære. fo. 124.

2 Ratihabitio an retrotrahatur, vt videatur pignus rei alienæ retrò valuisse. in. l. alienares. nu. 2. ff. de pign. actio. fo. 87.

5 Ratihabitio in maleficum æquiparatur mandato. l. prætor ait. §. sed & si cum quis. ff. de vi & vi armata. nu. 4. fo. 152.

6 Ratihabitio vt retrotrahatur, intelligitur in his, quæ nomine nostro gesta sunt, sub rebus integris existentibus. in. l. si vxor. §. si quis vxorem. ff. ad leg. iul. de adul. & stup. nu. 3. fo. 171.

Ratihabitio, an trahatur retro in præiudicium alicuius? in. l. instar. nu. 18. C. de iure fisci. lib. 10. fo. 4.

3 Ratihabitio in delictis operatur mandatum & sequentem actum. in. l. si quis mihi. §. pater Seio. nu. 2. ff. de acqui. hære. fo. 174.

1 Ratihabitio quid operatur in negotio, quod est nostrum ratihabitione. in. l. pomponius. nu. 20. ff. de neg. gest. fo. 117.

1 Ratihabitio ex parte rei quando trahatur retro. in. l. iulianus. num. 2. ff. qui satisd. cog. fo. 65.

6 Ratihabitio quòd pariat actionem negotiorum gestorum. in. l. semper. ff. de reg. iuris. nu. 1. fo. 262.

1 Ratihabitionis necessariæ effectus qui sint. in. l. pomponius. numer. 18. ff. de neg. gest. folio. 117.

3 Ratio inducendi communionem actiõis inter patrem & filiam. in. l. solu. mat. §. quod in patris. nu. 5. ff. sol. mat. fo. 6.

1 Ratio quare acta facta coram iudice minus idoneo, valent. in. l. barbarius. nu. 5. & 6. ff. de offic. prætо. fo. 34.

6 Ratio differentiæ quare in obligatione faciendi succedit obligatio ad interesse, non in obligatione. Et ponit quatuor rationes. in. l. stipulationes non diuiduntur. ff. de ver. ob. nu. 13. fo. 26.

3 Ratio quia filio exhæredato exemplariter substitui non potest, pupillo sic. in. l. ex facto. nu. 19. ff. de vulg. & pup. sub. fo. 155.

1 Ratio quare domino per procuratorem quæritur: & dominus non obligatur. in. l. si procurator. nu. 3. ff. de procu. fo. 105.

1 Ratio testis debet esse diuersa à dicto: & si est eadem, non valet dictum. in. l. curatores. nu. 1. ff. de officio. procu. Cæsa. fo. 44.

1 Ratio quæ ponitur indeterminatè, comprehendit omnem determinationem quæ ad ea potest referri. in. l. metum. i. §. animaduertendũ. nu. 1. ff. quod metus causa. fol. 125.

4 Ratio lucri quod honestè & licitè percipi potest, est habenda. in. l. imperator. §. cum quidam. nu. 2. ff. de lega. ij. fo. 42.

3 Ratio quare in substitutione exemplari quicunque substitui non potest sicut in pupillari. in. l. ex facto. nu. 29. ff. de vulg. & pu. sub. fo. 155.

3 Ratio quare ad excusandum quem à tutela requiruntur. lxx. anni, & tamen ad excusationem muneris publici authoritate sufficiunt quinquaginta. in. l. excusantur. nu. 2. ff. de excu. tuto. fo. 80.

1 Ratio est de futuro, & causa de præterito. in. l. demonstratio. §. quod autem. nu. 18. ff. de condi. & demonst. fo. 120.
Ratio legati, & ratio legis, est idem. ibi. nu. eo.

3 Ratio administrationis à curatore non exigitur tutela durante. in. l. hęrẽnius. §. non potest. nu. 1. ff. de excus. tut. fo. 80.

1 Ratio quare in præscriptione rerũ non requiritur, scientia domini contra quem præscribitur sicut in præscriptione seruitutis. in. l. seruitutes ij. nu. 6. ff. de seruit. fo. 184.

3 Ratio quare requiratur quòd ille cui est facta substitutio pupillaris, efficiatur sui iuris post mortem patris. in. l. moribus nu. 12. ff. de vulg. & pupil. subst. fo. 140.

6 Ratio diuersitatis inter acceptilationem & pactum: & inter sententiã & iuramentũ & pactũ. in. l. ex duobus. ff. de duo. re. cõsti. n. 25. fol. 26.
Pactum factum ab vno ex reis debendi, nocet alteri quantum ad præscriptionem interrũpendam. ibi. nu. 62.
Pactũ vnius ex reis creden di, an prosit vel noceat alteri? ibi. nu. 27.

5 Ratio magis, quàm dictũ attenditur in statutis, quando ratio est in scriptis. in. l. cęsar. nu. 19. ff. de pub. & vectigal. fo. 58.

3 Ratio legis & mens legis quòd idem sint. in. l. cum mulier. numero. 1. ff. soluto matrimonio. fo. 31.

3 Ratio conscripta à tertio, quòd faciat aliqualem fidem. in. l. de omnibus. §. de seruis. nu. 2. ff. de tute. & ratio. fo. 90.

1 Ratio quare in vniuersalibus ex simplici denunciatione quis efficitur malęfidei, nõ sic in particularibus. in. l. sed & si lege. §. si ante. num. 2. ff. de pet. hæreditatis. fo. 168.

4 Ratio affectionis quñ habeatur. in. l. si domus. §. in pecunia legata. nu. 4. ff. de lega. j. fo. 20.

4 Ratio differẽtiæ inter nomina propria & appellatiua. in. l. si quis in fundi voca. nu. 8. ff. de leg. j. fo. 4.
Ratio per testem debet reddi, per sensum actui congruentem. in. l. iubemus. la. 2. nu. 9. C. de eroga. mili. anno. lib. xij. fo. 65.

1 Ratio in teste quñ est idem cum dicto, nihil valet. in. l. qui interrogatus. nu. 1. ff. de peti. hære. fo. 166.
Ratio quare in absentem fit legitimatio, non adoptio? in. §. generaliter. nu. 5. in aut. quib. mod. natu. effi. sui. fo. 40.

7 Ratio, & si sit calculata inter mercatores, tñ prætextu erroris potest de nouo calculari. in. l. j. nu. 1. C. de erro. calculi. fo. 73.

3 Ratio declarat & limitat dictum. in. l. legitime. num. 4. ff. de legi. tuto. folio. 53.
Ratiocinatores, si computant rationes, quando eorum computatio habeat vim sententiæ, & ex ea oriatur exceptio rei iudicatæ. in. l. instar. nu. 3. C. de iure fisci. lib. x. fo. 3.

1 Ratio adiuncti inseparabilis permittitur, quod aliàs nõ permitteretur. in. l. imperator. ij. nu. 1. ff. de statu hominum. fo. 24.

1 Ratione ordinis clericatus, quis forum episcopi loci sortitur. in. l. hęres

absens.§.proinde.nu.5.ff.de iudicijs.fo.154.

5 Rationem qui reddere tenetur, tenetur me de singulis instruere, & reddere computationes.in.l.si purè data.nu.1.ff.de fideicom.liber.fo.77.

6 Rationem non apprehendens, cum id pōt, qualiter & quibus casibus puniatur?in.l.pessimum genus.§.j.ff.de receptato.nu.1.fo.146.

6 Rationem qui non apprehendit ignorans, num teneatur.in.l.pessimum genus.§.j.ff.de receptato.nu.2.fo.146.

1 Rationem fructuũ, vsq; ad sententiam haberi qualiter intelligendum sit?in.l.qui restituere.nu.2.ff.de rei vendi.fol.178.

Rationem qui reddere tenentur, debent illam reddere in scriptis.in.l.apparitores.nu.1.C.de exactoribus tribu.lib.x.fo.15.

3 Rationem vnam ex pluribus sufficit subesse.in.l.moribus.nu.37.ff.de vulga.& pupilla.substi.fo.43.

7 Rationes confectæ mandante eo, qui petit sibi edi.& causę debent edi.in.l.ipse dispice.nu.3.C.de eden.fo.43.

4 Rationes qui reddere tenetur, etiam reddere instrumenta tenetur.in.l.cum seruus.nu.1.ff.de condi.& demon.fo.129.

8 Rationes duæ vincunt vnam.in.l.itaq;.nume.1.C.communia de successio.folio.55.

7 Rationes defuncti, qñ faciant præsumptionem, vel indicium.in.l.rationes.nu.1.C.de proba.fo.143.

3 Ratum habere quando quis cogatur etiam quod est suũ naturali ratione.in.l.q̄uis.nu.9.ff.sol.mat.fo.14.

1 Ratum non possum habere non meo nomine gestum, & qñ.in.l.si pupilli.§.sed si ego.nu.3.ff.de neg.gest.fo.115.

1 Ratum habere quòd quis cogatur per iudicē nō est necesse quod pars adeat.

7 Ratum, quod suo nomine non est gestum, qñ quis habere possit.in.l.nec si maior.nu.4.C.si in communi eademq; causa.fo.94.

6 Ratum habere quis post absente parte. Adde ad hoc & vide Alexā.in consi.cxxvj.circa fi.in.v.vl.in.l.quo enim.§.j.ff.rem ratam habe.numero.2.folio.114.

1 Ratum habere præcisè quando quis cogat̃:& soluendo interesse quis liberetur.in.l.pomponius.nu.13.ff.de nego.gest.fo.117.

6 Ratum habens delictum, punitur ex delicto, non ex ratihabitiōe.in.l.si vt proponitur.ff.de fideius.& manda.nu.4.fo.80.

1 Ratum habendo si erratũ sit quod præiudicium generetur ratificanti.in.l.pomponius.nu.21.ff.de neg.gest.fo.118.

7 Ratum, & firmum si promitto me habiturum, si post cōtrauenio siue de iure siue de facto, ꝙ committatur stipulatio.in.l.id quod pauperibus.nu.1.C.de epis.& cleri.fo.29.

6 Ray. & Bartol.simul legerunt Pisis. Bart.sequitur opinio.Rayn.præceptoris sui.in.l.interdũ.§.promissor Stichi.ff.de verb.oblig.nu.2.fo.30.

3 Raynerius de forli.& Iaco. Butr.fuerunt præceptores Bartoli.in.l.filio præterito.nu.8.ff.de iniust.rupto.testa.folio.118.

5 Re mea mobili subtracta vi, vel furto, an aliquod remedium cōpetat.in.l.rem quæ nobis.nu.1.ff.de acqui.posses.fo.92.

Et quid pro huiusmodi re mea, quæ ad te peruenit sine vitio, an detur mihi aliquod remedium possessorium.ibi.nu.2.

Et dominium rerum mobilium, vel etiam immobiliũ probandi practica.ibi.nu.3.fo.92.

Rem in nullis bonis esse, qualiter probetur.ibi.nu.4.

Res tributaria eo ipso, ꝙ vacauit biennio, censetur habita pro derelicta ibidem.

8 Re in solutum data, & euicta, an agatur vtili ex empto: & an verò duret actio prima ad debitum?in.l.libera.num.3.C.de senten.& interlec.om.iudi.folio.69.

3 Re oblata & perēpta, postea an debitor liberetur?remissiuè.in.l.si mora.nu.9.ff.sol.mat.fo.11.

1 Re extorta metu perempta ante omnem sententiā potest agi ad ipsam rem:& etiam ad æstimationem.in.l.si cum exceptiōe.§.quatenus.nu.7.ff.quod met.cau.fo.124.

2 Re vendita & ablata per vim, liberatur venditor, nisi sit ablata propter inimicitias venditoris.in.l.si ea res.nu.1.ff.de actio.emp.fo.125.

4 Re capta ex primo decreto si non habet quis vbi teneat, potest illam alteri dare vt teneat.in.l.is cui legatorum.§.qui legatorum.§.qui legatorum seruandorum.nu.3.ff.vt in poss.leg.fo.161.

2 Re perempta, qñ agi possit ad æstimationem.in.l.cum seruus.nu.3.ff.de condi.cau.data.fo.45.

5 Re promissa perempta fit executio in æstimatione, si apparet promissa per confessionem, vel instrumentum guarentigiæ.in.l.Iuli.ait.ff.de confessis.nu.1.fo.132.

2 Re perempta quando agatur ad ipsam rem.in.l.cum seruus.nu.5.ff.de condi.cau.da.fo.45.

7 Rebus ecclesiæ, ciuitatis, vel fiscalibus quanto tempore præscribatur?remissiuè.in.l.vt inter diuinum.nu.12.C.de sac.san.ec.fo.27.

7 Reatus excludit omnem honorem.in.l.quicunq;.nu.1.C.vbi senа.vel clarissi.fo.119.

6 Rebellis officiali ecclesiæ, toti ecclesiæ dicitur esse rebellis.in l.hostes.ff.de cap.& postli.reuer.num.13.fo.235.

Rebellans officiali ecclesiæ, vel imperatoris, qñ dicat̃ verè hostis.nu.15.

2 Recedere non debemus à verbo quantũ possumus.in.l.sed & si me putem.§.cum iter.nume.4.ff.de condi.indebi.folio.51.

7 Recedere à verbis legis quando quis possit.in.l.non dubium.nu.10.C.de legi.& consti.princ.fo.33.

3 Receditur à verbis, & mens seruatur, qñ ex verbis simpliciter intellectis iniquitas resultat.in.l.scire oportet.§.aliud etiam.nu.2.ff.de excu.tuto.folio.83.

3 Receditur ex causa à voluntate defuncti.in.l.si plures.§.quãuis.nu.2.ff.de admini.& peri.tut.fo.59.

Receptans bannitum, etiam ignoranter, an puniatur?in.l.omnes.&.nume.1.C.de agrico.& censi.libr.xj.folio.45.

3 Recepisse bannitum, vel malefactorem dicitur, qui ipsum abscondit, non qui dat potum, vel commestionem.in.l.ait prætor.§.quod autē.nu.1.ff.de ser.corru.fo.199.

Hostis receptans bannitum ignoranter, siue notum, siue ignotum, an puniatur?ibidem.

6 Receptans bannitum ignoranter, non tenet̃ pœna statuti.in.l.quo naufragiũ.§.non solum.ff.de incen.rui.nauf.nu.1.fo.136.

6 Receptans aliquem semel, si ille aliquid perdidit, ꝙ talis receptans non tenetur titu.nauf.caup.stab.in.l.mariti.§.j.ff.ad leg.Iul.de adulter.& stup.nu.1.fo.175.

Receptantes rebelles & bannitos, ita demum puniuntur, si sciũt ipsos esse rebelles.in.l.si quis.nu.1.C.de deserto.& occulta.lib.xij.fo.66.

7 Receptio testium, ꝙ possit committi notario, & etiam non habenti iurisdictionem, de partium voluntate.in aut̃.apud eloquentissimum.nu.1.C.de fide instru.fo.157.

Receptio per iudicem committitur notario, quando egregiæ personæ examinantur.ibi.nu.2.

3 Receptio & examinatio testium qñ cōmitti possit?in.l.scire oportet.§.oportet.nu.3.ff.de excu.tut.fo.84.

3 Receptio iuramenti testium an delegetur?ibi.nu.4.

Receptio facta per iudicem incompetentem, an impediat aliam testiũ productonem?in.§.quoniam vero.nume.14.in aut̃.de testi.fo.42.

7 Receptio spontanea, qñ inducat approbationem consensus.in.l.si per vim.nu.2.C.de his quæ vi metusue cau.fo.90.

6 Receptio inter reos qualiter fiat?remissiuè.in.l.hos accusare.ff.de accus.& inscrip.nu.4.fo.160.

5 Receptio facta pro litis æstimatione, in quo sit similis emptioni.in.l.litis æstimatio.nu.1.ff.pro emptore.fo.113.

Et an & qñ recipiens litis æstimationem teneat̃ de euictione.ibi.nu.2.

Et ꝙ recipiens litis æstimationem tenetur cauere de euictione, in illis casibus, in quibus de euictione tenetur.ibi.nu.3.

6 Recipere hospites in domo, est onus domus.in.l.rescripto.§.vlti.ff.de mune.& hono.nu.3.fo.245.

Onus recipiendi hospites, potest etiam imponi forensi & ecclesiæ.ibi.

1 Recipere rem deterioratam, qñ quis cogatur.in.l.& eleganter.§.nō solum.nu.4.ff.de dolo malo.fo.130.

1 Recipere aliquem in protectorem, & defensorem meum, quid importat.in.l.omnem.nu.7.in prima const.fo.3.

Recipi in canonicũ siue præbenda, qñ quis possit?remissiuè.in aut̃.vt deter.sit.nu.cle.nu.8.fo.7.

2 Recipiendo partem pretij quis sibi præiudicat in euictiōe.ideò ponit̃ in instrumētis, si sunt plures, ꝙ omnes pro parte sua confessi sunt pretium recepisse.in.l.quidam.nu.1.ff.de euict.fo.146.

Recipiens aliquod castrum sub suo regimine, ꝙ non habeat mulctas, & pœnas.in.l.etiam hi qui.nu.4.C.de excusa.mune.lib.x.fo.26.

Recipiens aliquod castrum sub sua protectione & regimine, ꝙ non potest illi imponere collectas.ibi.nu.5.

Recipiens in fraudem fisci promissiones, vel venditiones fictitias, punitur in duplum.in.l.qui in contractibus.nu.1.C.de iure fisci.lib.x.fo.6.

1 Recipiens rem deterioratam, an sibi præiudicet?remissiuè.in.l.& eleganter.§.non solum.nu.4.ff.de dolo malo.fo.130.

3 Recipiens pecuniam à dante causa conditionis implendæ, qñ videatur pro hærede gerere?in.l.pro hærede.§.papinianus.nume.1.ff.de acquiren.hæredi.folio.172.

Recipiens fictum annuatim ab aliquo per longum tempus pro fundo pro quo soluens non potest ostendere qualiter illum teneat, nisi probando solutionem, an sibi præiudicet?.in.l.quicunq;.nu.4.C.de apochis publi.& de descriptio.lib.x.fo.17.

Recipiens dignitatem ad postulationem & procurationem non habet immunitatem à muneribus: secus si à libertate.in.l.vniuersi.nu.1.C.de legatio.lib.x.fo.30.

6 Recipiens reditus, si nescit cui reddat, licitè retinet, si pro derelictis haberi putauit: si autem non putauit, tũc tenetur dare pro anima.in.l.falsus.§.qui alienum.ff.de furtis.nu.4.fo.124.

Recipiens

7 Recipiens rem deterioratam in solutione à soluente, quãt præiudicet sibi in æstimatione deteriorationis. in. l. exhibitionis. num. 7. C. ad exhibendum. folio. 133.

6 Recipiens emphyteusin pro se, & suis filijs & nepotibus, si primus delinquit non soluendo canonem, vel alienando sine consensu domini, nocet & sequentibus. in. l. eum qui. ff. de interdi. & rele. nu. 3. fo. 210.

Bona autem si sunt aliàs publicata, non venit emphyteusis accepta pro se, & filijs & nepotibus. ibid.

2 Recipio verbum, vel accipio, quod de necessitate non inducat translationem dominij. in. l. naturales. §. & si quidem. nume. 3. ff. de præscrip. verbis. folio. 135.

6 Recolligens fructus & vtens re vt dominus, an præsumatur dñs? in. l. titia. ff. de solu. & libera. nu. 1. fo. 93.

7 Reconuentio an possit habere locum, quãt causa conuentionis est summaria, & reconuentio nõ? remissiuè. in. l. ea quæ, num. 3. C. vbi causa status agi deb. fo. 119.

Reconuentio non habet locum in causis, quæ sibi inuicẽ præiudicant. ibid. nume. 4.

Reconuentio, quòd fiat de debito non liquido, ad liquidum: non compensatio. in. §. illud. nu. 1. in auẽ. de excus. & his qui. fo. 46.

Reconuentio, quando fiat coram ordinario, quãt coram delegato: & quãdo coram eodem iudice vel diuersis. ibi. nu. 2.

Reconuentio, quòd non habeat locum in causa spoliationis, nisi fiat super alia spoliatione. ibi. num. 7.

Reconuentio, quomodo fiat, distinguitur. ibi. nu. 8.

1 Reconuentio non habet locum coram arbitro. in. l. est receptum, nu. 3. ff. de iurisdi. om. iudi. fo. 53.

1 Reconuentio quòd non fit in causis summarijs. in. l. sed & hæ. §. nõ solum. nu. 5. ff. de procu. fo. 107.

7 Reconuentio, quòd non habeat locum, quãt agitur de actione depositi. in. l. compensationes. nu. 10. C. de compensa. fo. 167.

Reconuentio, quòd non habet locum in causa spolij: ibidem, numero 12. folio. 149.

1 Reconuentio non habet locum coram arbitro. in. l. nõ disting. §. item si quis. nu. 1. ff. de recep. arb. fo. 149.

8 Reconuentioni in causis summarijs, locus est, licet eadẽ sententia terminari non possint. Et cum agitur officio iudicis, habet etiam locũ reconuentio. Et quid in causa appellationis. in auẽ. & cõsequenter. nu. 13. 14. & 15. C. de sen. & interloc. om. iudi. fo. 71. & 72.

5 Reconuentio, quòd non admittitur in causa spolij, quãdo super eo proceditur summariè. in. l. naturaliter. §. nihil commune. nume. 38. ff. de acquir. posses. fo. 91.

8 Reconuentioni coram arbitrio, non est locus, & an idem fit in delegato, de consensu, vtriusq; partis. in auẽ. & consequenter. nu. 20. & 21. C. de sent. & interloc. om. iudic. fo. 72.

1 Recte, signat iustitiam causæ, ritè solennitatẽ, in ordine. in. l. hoc, colore. nu. 2. ff. de inoffi. test. fo. 159.

2 Rectè verbum, quòd denotet iustitiam: & ritè solennitatem. in. l. lecta. nu. 16. ff. de reb. cred. fo. 21.

5 Rector qui dicit aliquem possidere violenter, clam, vel precario ab ipso, debet semper hanc qualitatẽ probare. l. ait prætor. §. quod ait prætor. ff. vti possidetis. numero. xiij. folio. 156.

1 Rector vel potestas ante ingressum officij, an possit constituere vicarium. in. l. obseruare. nu. 5. ff. de offic. procon. & leg. fo. 36.

6 Rector ducatus si alicui terræ vel castro indicit bellum, capta non efficiuntur capientium, nisi super hoc præcesserit constitutio vel sententia. in. l. hostes. ff. de captiuis & postliminio reuersis. nume. xx. fo. 235.

6 Rector potest licitè relaxare carceratum, quem facto bannimento non reperit, ad cuius instantiam & pro qua causa esset liberatus. in. l. si quis vxori. §. si fugitiuum. nu. 126. fo. 126.

5 Rector ciuitatis non tenetur pro delicto officialis mortui. in. l. prætor. §. quòd nouissimè. nu. 2. ff. de pub. & vectig. fo. 52.

Rector exhibendo officialem delinquentem in officio, quando teneatur. ibidem. numero. 3.

Rectores ciuitatum hodie habent vim maiorum iudicum. in. l. eius summæ. nu. 4. C. de fisca. vsu. lib. x. fo. 9.

6 Rectores pro amplianda ciuitate numero hominum, possunt expendere de bonis communis. in. l. cum ratio. §. si plures. ff. de bo. damn. nu. 1. fo. 209.

Rectores ciuitatis possunt concilium sua authoritate conuocare, & de necessitate hoc facere habent, quãt incumbit faciendum. in. l. obseruare. nu. 2. C. de decu. & eorum filijs. libro. x. fo. 18.

Rectores prouinciarum possunt facere thesaurarios in prouincia. in. l. illud. numero primo. C. de canone. largitio. titulo. libr. x. folio. 17.

6 Rectores torquentes reum vel testes contra iustitiam, si aliquis moriatur tenentur leg. Cornel. de fica. in. l. lege Cor. ff. ad leg. Cornel. de sic. numero. 1. folio. 179.

7 Rector ecclesiæ, si cõcurrit cum superiore in agendo, pro rebus ecclesię quòd præferatur ipsi superiori. in. l. sancimus. nu. 10. C. de sacrosanct. eccle. folio. 26.

7 Rectores ecclesiarum non possunt transigere, nec alienare, sine iudicis decreto & solennitate. in. l. j. nu. 3. C. si aduer. transact. fo. 97.

Rectores ciuitatum, necessitate publica imminente, ex iusta causa possunt constituere præmiũ capienti, & præsentanti malefactorem. in. l. cum nauarchorum. nu. 3. C. de nauicula. seu naucle. lib. xj. fol. 33.

5 Rectores ciuitatum tenentur pro delicto famulorum, quos secum ducunt, liberantur tamen eos exhibendo. in. l. prætor. §. familiæ. nu. 2. ff. de publicanis & vectigal. fo. 52.

Rectores artiũ, nõ habent iurisdictionem nisi in his, quæ pertinent ad eorum artem. in. l. per iniquum. nu. 6. C. de iur. om. iudi. fo. 117.

1 Rectores ciuitatũ & magistratus statuere aliquid possunt pro tempore eorum officij, non autem quòd perpetuo valeat. in. l. hoc edictum. numero. 1. ff. quisq; iur. fo. 54.

1 Rectores faciunt statuta cum consilio procerum. ibidem. nu. 4.

Rectoris officium est inquirere debitores communis. in. l. missi. nu. 8.

Recuperans possessionem suam si incontinenti per vim intulit, non punitur. in. l. rectè. nu. 13. C. vn. de vi. folio. 94.

Recursus ad superiorem non potest haberi, quando plus expenderetur in habendo recursum, quã sit valor causæ. in. l. mediterraneę. num. 6. C. de annonis & tribu. lib. x. fo. 13.

Recusans iurare habetur pro conuicto. in. §. si quis autem. nu. 2. in authen. vt litig. iu. fol. 56.

8 Recusatio iudicis potest fieri quandoq; post litem contestatam, si noua causa superuenit. in. l. cum solitum. nu. 3. C. de sen. & interlo. om. iudi. folio. 72.

3 Reddendo verbum, accipitur pro quolibet actu translationis dominij. in rubr. quia. numero. 13. ff. sol. matri. folio. 2.

5 Redhibitio tribuit titulum. in. l. si hominem. nu. 1. ff. de vsufruc. & vsufr. fo. 107.

Reditus appellatione, quid veniat? remissiuè. in auẽ. vt deter. fit nu. cle. nu. 3. fo. 7.

3 Reditus id est retrodatus. in. l. filio nume. 2. ff. de liberis & posthumis. fo. 106.

Reditus annui quòd computentur inter immobilia. in auth. de nõ alie. aut permu. nu. 1. fo. 12.

Habens annuum reditum, tanquàm possidens immobilia, an releuetur ob hoc à præstatione cautionis de iudicio sisti? ibid.

7 Reditus vineæ annuus, an licitè retineatur, licet plus valeat quàm sibi constiterit. in. l. si ea pactione. nume. 2. C. de vsu. fo. 169.

2 Reductio intra quãtũ tẽpus peti possit? in. l. si societatem. §. arbitrorum omnium. numero. 22. ff. pro socio. folio. 115.

Reductioni ad arbitrium boni viri, an possit renuntiari. in. l. si societatem. ibi. nu. 24.

Et nũ videatur renuntiatum, si dictum sit quòd possit de iure vnius accipere, & dare alteri in parua & magna quantitate. & quæ dicatur parua & magna quantitas. ibi. nu. 25.

Reductio ad arbitrium boni viri, quòd habeat etiam locum in contractibus stricti iuris, arbitratore malè arbitrante. in. l. si quis arbitratu. ff. de verb. ob. nu. 1. fo. 19.

1 Reductio ad arbitrium boni viri in sententia arbitratoris non datur: quãt in ipsum est factum compromissum vt in bonum virum. in. l. labeo ait, §. tametsi. nu. 3. ff. de recep. arb. fo. 146.

7 Reductio ad arbitrium boni viri, coram quo iudice petatur vbi compromittentes, & arbiter fori sunt diuersi. in. l. quoniam, nume. 2. C. vbi & apud quem cog. fo. 100.

2 Reductio quo iure petatur. in. l. si societatem. num. 2. ff. pro socio, folio. 113.

Reductioni ad arbitrium boni viri, an renuntietur. ibi. nu. 4.

6 Reductionem non petere qui promisit in laudo sub pœna, intelligitur nisi iniquè fuerit arbitratus. in. l. quidam cum fundum. ff. de verb. obliga. numero. 4. fol. 52.

Reædificans ecclesiam destructam, authoritate episcopi, quòd acquirat iuspatronatus. in auẽ. vt nullus fi. nu. 4. fo. 30.

Refectio expensarum, quòd veniat in causa criminali. in. l. cum satis. nu. 5. C. de agri. & censi. li. xj. fo. 47.

Referendarii non debent cogere partes de transactione, & pacto, & quando. in. §. quia verò. nu. 1. & 3. in auẽ. vt litig. iu. fo. 56.

Referendarij qui sint? in auẽ. de referenda. nu. 4. fo. 15.

Reformari in officio non debet quis, nisi fuerit primò syndicatus. in. l. neminem. nu. 1. C. de suscepto. pręt. & arca. lib. 10. fo. 31.

6 Reformatio, quæ habet verbum quod potest se habere ad intellectum iuris communis, & ad communem vsum loquendi, quòd intelligatur secundum communem vsum loquendi. in. l. si quis cum aliter. §. hæc quoq; stipulatio. ff. de ver. ob. nu. 4. fo. 17.

7 Reformatio quando est facta in consilio, non debet quæri de persona rogantis. in. l. vniuersis. numero. 4. C. de precib. impera. offeren. fo. 39.

1 Reformationes & statuta inuicem determinãtur. in. l. sciendum. num. 1. ff. qui satisd. cog. fo. 65.

1 Reformationibus faciendis propositio debet ab vno fieri, & interrogari an placeat aliјs? in. l. lex est commune. numer. 5. ff. de lega. & senatus. folio. 15.

7 Rege iusto, q̃ lege iusta scripta, melius est regi. in. l. p̃sente. nu. 1. C. de his qui ad eccles. confugiunt. fo. 31.

Reges & principes inferiores ab imperatore non possunt dispensare super infamia. in. l. infamem. nu. 13. ff. de pub. iudi. fo. 152.

2 Regna quæ aliàs fuerunt christianorum, & nunc per infideles tenẽtur, papa & imperator possunt cõcedere. in. l. si seruus. nu. 1. ff. de actos. empti. & vendi. fo. 127.

8 Regni successioni vter præferatur, filius primogenitus, an secundo genitus, & sic patruus. in. l. post fratres. nu. 1. C. de legi. hære. fo. 54.

4 Regula catoniana an habeat locum in hæreditate & fideicommisso vniuersali. in. l. catonia. ij. num. 1. & 2. ff. de regu. cato. folio. 110.

4 Regula catoniana qualiter trahatur ad nouas leges, & statutum q̃ legatum factum forensi non valeat: si legatarius tempore testamenti erat forensis: posteà fit effectus ciuis, non obstante regula capiet legatũ. in. l. regula. nu. 2. ff. de reg. cato. fo. 110.

4 Regula catoniana quare non pertinet ad nouas leges. ibi. nu. 3.

4 Regula catoniana habet locum, quando certum est quòd dies mortis, & aditionis sit vnus & idem. in. l. catoniana. numero. 6. ff. de regula catonia. folio. 109.

4 Regula catoniana an habeat locum in legatis quorũ dies cederet à tempore mortis. ibi. nume. 7.

Item an habeat locum quando legatum est inutile, ratione personæ legantis? ibi. nume. 8.

Regula catoniana an habeat locum in vsurario legante? quòd non. ibidem. numero. 8.

Regula catoniana an habeat locum in legato deficiente ratione rei legatæ? ibidem. nume. 9.

4 Regula catoniana quòd habeat locum, quando legatum deficit iuxta consyderationẽ rei & personæ legatarij, quando testator contra tale impedimentum potuit prouidere. ibi. nu. 10.

4 Item an habeat locum quando legatum deficit mista consyderatione legantis & legatarij? ibi. nu. 11.

4 Regula cato. habet locum q̃n legatum deficit mista consideratione legatarij & eius à quo relinquitur. ibi. nu. 13.

Regula cato. non habet locum, quando legatum deficit ex persona legatarij. ibi. nume. 14.

An habeat locum in hæreditate? remissiuè. ibi. nu. 15.

An habeat locum in donatione causa mortis? remis. ibi. nu. 16.

Regula cato. quare in legatis conditionalibus non habet locum. ibidem. numero. 17.

Regula catoniana quòd habet locum quando testamentum deficit ratione solennitatis. ibi. nu. 18. fo. 110.

Regula fallit: si æquitas in contrarium suadeat. in auč. vt fine prohi. nu. 2. fo. 49.

6 Regula Catoniana q̃ habeat locum quando legatum deficit mista consideratione legantis & legatarij, & in sua prouisione testator prouidere potest. in. l. non intelligitur. §. quando autem. ff. de iure fisci. numero 2. folio. 230.

6 Regula q̃ affectus puniatur etiam si non sequatur effectus: habet locũ in actione criminali non ciuili. Et in casu. l. vulgaris, quis non põt puniri criminaliter pro furto: sed extraordinariè intrãs domum alicuius animo furandi simpliciter, & non cum affectu furandi aliquam rem præcisè, punitur extraordinariè. in. l. vulgaris. §. qui furti. ff. de furtis. nu. 1. & 2. folio. 22.

4 Regula cato. q̃ non habeat locum in fideicommisso vniuersali. in. l. Vbi purè. nu. 2. ff. ad senatus. trebel. fo. 148.

5 Regula qui prior est tempore, an habeat locũ in pignore prætorio? in. l. ait prætor. §. pe. ff. quæ in frau. cred. nu. 1. fo. 143.

4 Regula quod duæ causæ lucratiuæ nõ possunt in vna re concurrere nõ habet locum in legato quantitatis. in. l. titia. nu. 1. ff. de leg. ij. fo. 47.

1 Regula quòd vtiliter gestum quis cogatur habere ratum in quibus casibus procedat. in. l. pomponius. nu. 16. ff. de nego. gest. fo. 117.

5 Regula dolo facis, quod non habet locum in possessorio recuperandæ. in. l. prætor ait. §. qui à me. ff. de vi & vi armata. nu. 1. fo. 153.

6 Regula, sumitur duobus modis. in. l. regula. ff. de reg. iur. nu. 1. fo. 260.

Regula constituitur per verba vniuersalia: iter per verba indefinita. numero. 2.

Regula per accidentia qualiter constituatur? nu. 4.

Regula in faciat ius, & quando fit ius? nu. 5.

Regula, q̃ victus victori condemnetur in expensis, qualiter intelligatur? in. §. oportet. nu. 6. in auč. de iudicibus. fo. 38.

5 Regula catoniana nõ habet locum ad leges nouas. in. l. Gallus. §. si eius. nu. 5. ff. de libe. & posthu. fo. 112.

3 Regula dolo facis petere, quod aliј es restiturus. q̃n habeat locum. in. l. si socer. §. lucius. nu. 5. ff. sol. mat. fo. 30.

3 Regula generalis non comprehendit specialia. in. l. in fraudem. §. bonorum. nu. 1. ff. de mili. test. fo. 164.

1 Regula qui prior appellat, prior agat q̃n locum habeat. in. l. qui prior. nu. 1. ff. de iudicijs. fo. 155.

4 Regula de duabus causis lucratiuis non habet locum, quãdo quantitas debetur, vel illud quod in genere suo recipit functionem. in. l. meuius. §. duobus. nu. 8. ff. de leg. ij. fo. 39.

8 Regula dolo facis &c. non habet locum in interdicto recuperandæ possessionis. Et quid in interdicto adipiscendæ possessionis, & in interdicto retinendæ. in. l. hæredi. nu. 4. & 5. C. quorum leg. fo. 93.

4 Regula catoniana est regula iuris. in. l. cum legato. nume. 1. ff. q̃n dies lega. cedat. folio. 158.

3 Regula q̃ quis non possit decedere pro parte testatus, & pro parte intestatus. quomodo procedat? in. l. potest quis. numero. 1. ff. de hæredi. insti. folio. 131.

8 Regula, vt quis non cogatur inuitus vendere, in quibus casibus fallit. in l. in communes. num. 1. C. de communi ser. manu. fo. 59.

Regula, vt quis nõ cogatur inuitus emere, quibus casibus fallit. ibidem, numero. 2.

4 Regula Catoniana propter quid fuit inducta? in. l. catoniana. nu. 1. ff. de regu. catonia. fo. 109.

Regula catoniana: est regula iuris intransitiuè, non transitiuè. ibidem. numero. 2.

Regula catoniana à ratione fuit inducta. ibi. nu. 3.

Regula catoniana q̃ habeat locum in legatis conditionalibus conditione tacita. ibi. nume. 4.

Item quando habeat locum in legatis, vel relictis in diem certum. ibidem. numero. 5.

5 Regula per exempla non restringitur: sed fit clarior. in. l. damni. nu. 1. ff. de dam. infect. fo. 43.

4 Regula catoniana habet locum, quando testator contra impedimentũ prouidere potest: & dare libertatem seruo. in. l. si minor, nume. 1. ff. de lega. j. folio. 25.

3 Regula catoniana non habet locum in tutela. in. l. si nemo. nu. 1. ff. de testa. tute. folio. 48.

5 Regula, qui prior est tempore, potior sit in iure. fallit, quando plures prætendunt officium iudicis in pignore prætorio: secus, quando ius obligationis. in. l. cum vnus. ff. de bo. auth. iud. pos. nu. 9. fo. 139.

Regula, qui prior est tp̃e. habet locum in pignore iudiciali. ibid. nu. 10.

Et eadem regula q̃ habeat locum in pignoribus captis vigore instrumenti guarentigiati. ibi. nu. 11.

1 Regula possessor malę fidei, non habet in præscriptione. xxx. annorũ. in. l. hæc autem. nu. 2. ff. de serui. vrb. prædi. fo. 185.

5 Regula, vim vi repellere licet, locũ habet in quasi posses. iuris. l. prætor ait. §. hoc interdicto. ff. de itinere actu q̃ priua. nu. 3. fo. 159.

3 Regula si vinco vincentem te. q̃n habeat locum? remissiuè. in. l. si ego. nu. 5. ff. de iniusto rup. test. fo. 120.

4 Regula catoniana habet locum quando inter mortem & aditionem nõ est dare medium. in. l. si optio serui. nu. 2. ff. de optio. leg. fo. 79.

4 Regula catoniana q̃ habeat locum in legatis tacitę conditio. ibid. nu. 3.

3 Regula catoniana q̃ non habeat locum in tutela. in. l. si hæreditas. §. qui filium. nu. 2. ff. de test. tute. fo. 49.

4 Regula cato. non habet locum in legatis, quibus dies cedit ab adita hæreditate. in. l. Cætera. §. tractari. nu. 1. ff. de leg. j. fo. 13.

4 Regula cato. quare non habet locum in legatis conditionalibus. in. l. cætera. §. tractari. nu. 2. ff. de leg. j. fo. 13.

4 Regula cato. non habet locum in senatusconsulto. ibi. nu. 3.

5 Regulæ impedientes cumulationem actionum tres. Et tres alias addit, in. l. naturaliter. §. nihil commune. nu. 15. ff. de acquir. pos. fo. 89.

3 Regulæ si sunt duæ vna permissiua, alia prohibitiua, prohibitiua attenditur, in. l. tutor. num. 1. ff. de suspec. tuto. fo. 72.

Rei vendicatio datur fideicommissario pro rebus alienatis per hæredem. in auč. de restituen. nu. 3. fo. 49.

6 Rei appellatione an veniant res, quæ non sunt in dominio? in. l. nominis & rei. ff. de verb. & re. signi. nu. 1. fo. 255.

5 Rei vendicatio, q̃ concurrat cum interdicto de vi, & vi armata. l. si plures. ff. de vi & vi armata. nu. 1. fo. 154.

2 Rei pars quando peti possit. in. l. si seruus. §. bonis. nume. 1. ff. de condi. furti. folio. 69.

6 Rei debendi plures, dicuntur, quando plures insolidum debent idem verè, vel fictè ex vna eademq; caussa principaliter, & voluntate. in. l. cũ duo. ff. de duo. re. consti. nu. 6. fo. 65.

Et plures rei credendi sunt, quando pluribus insolidum debetur idem verè vel fictè, ex vna ex eademq; caussa principaliter, & ex voluntate. ibidem. nume. 6.

4 Rei appellatio est nomen generale. in. l. quintus. §. argento. nu. 5. ff. de auro & argento legato. fol. 95.

Rei duo

2 Rei duo q̄n̄ dicantur socij: item quando videantur inuicem fideiubere? in.l.si vnus ex socijs.nu.1.ff.pro socio.fo.113.
Rei ecclesiæ quæ concedetur in emphyteosin, quæ & qualis debeat esse pensio? in.§.quia verò.num.1.in aut. de non alie.aut permu.fo.13.
Res ecclesiæ data in emphyteosin, q̄n̄ dicatur clade diminuta, & eius reditus? ibi.num.2.
8 Rei debendi plures sunt, qui eidem debent verè, vel fictè, ex eadē causa principaliter, & ex voluntate eorum.in aut.hoc ita.nu.19.C.de duobus reis stipul.fo.112.
Rei plures credendi sunt: q̄n̄ pluribus insolidum debetur idem verè, vel fictè, ex vna eademq; causa, principaliter ex voluntate.ibid. nu.20.
Et q̄ rei plures debendi possunt simul conueniri.ibi.nu.21.
7 Rei vendicatio, licet sit iudicium stricti iuris, tñ est arbitraria.in.l.iudicio.nu.5.C.de iudi.fo.109.
5 Rei est electio proponere exceptionem in scriptis, vel sine scriptis. in l.scire oportet.§.oportet.nu.5.ff.de excu.tut.fo.84.
7 Rei vendicatio fundatur ex dominio: ideò datur contra quencūq; possidentem, quocunq; titulo: in.l.hæreditatis.nu.4.C.de petitio. hæredi. folio.124.
5 Rei vendicatio & condictio concurrunt fauore alimentorum.in.l.j.nu.9.ff.de donatio.fo.60.
5 Rei vendicatione agens contra aliquem, an faciat aduersarium possessorem? remissiuè.in.l.j.§.in operis.nu.3.ff.de no.oper.nun.fo.7.
1 Rei vendicatio datur contra ciuiliter possidentem.in rubric.nu.1.de rei vendica.folio.171.
1 Rei vendicatio directa vtiliter an detur ei qui est dominus, contra eum qui dolo desijt possidere.ibi.nu.2.
1 Rei vendicatio vtilis q̄ datur contra eum, qui dolo desijt possidere.in l.sinautem.§.sed & is qui.nu.2.ff.de rei vendi.fo.174.
5 Rei vendicatione agens ad rem, si agit ad partem, debet petere: si ad totum sufficit simpliciter.in.l.de pupillo.§.qui nuntiat.nu.1.ff.de noui operis nuntia.fo.13.
1 Rei vendicatio quòd competat contra ciuiliter tantùm possidentem.in l. defuncta.nu.1.ff. de vsufructu & quem.fo.181.
1 Rei vendi.& hæredi pet.circa fructus in quo differāt? in.l.item veniūt.§.item non solum.nu.2.ff.de peti.hære.fo.167.
5 Rei vendicatio, q̄ detur contra detentationem. Adde ad Bar.hîc Alex. in.l.officium.s.de rei ven.& Areti.in.c.examinata.de iudi. in.l.pōponius.§.si is qui.nu.6.ff.de acqui.pos.fo.91.
1 Rei restituendæ facultatem habens an possit conueniri rei vendicatione? remissiuè.in.l.officium.nu.4.ff.de rei vendi.fo.173.
Rei appellatio est magis generalis quàm pecuniæ.in.l.balista.nu.2.ff. ad senatuscon.fo.150.
5 Rei vendicatio, datur absenti retinenti animo possessionem quā alius intrauit, vt possideret: clam ab alio, qui absens reuersus non suspicatur se posse repelli, nec eum violenter expellere.l.ait prętor.§.interdictū. ff.vti possidetis.nu.1.fo.155.
5 Rei vendicatio, q̄ competat possidēti ciuiliter, & naturaliter, licet alius detineat. Et q̄ talis absens reuersus potest etiam intentare hoc interdictum, vti possidetis, ibi.nu.2.
6 Rempub.saluam fore qui tenetur, non tenetur de damno priuatæ personæ.in.l.quoties.ff.ad municip.& de inco.nu.7.fol.239.
8 Reipublicæ appellatio, etiam refertur ad aliam ciuitatem, quàm ad Romam.in.l.cum rempublicā.nu.2. qui potio.in pig.hab.fo.106.
Reipublicæ nomine, continentur omnia quæ ad iurisdictiones, & honores imperij pertinent.in rub.de iure fisci.nu.14.lib.x.fo.2.
4 Relatio fit ad id quod principaliter in oratione ponitur.in.l. creditor.§.titia.nu.1.ff.de liberatio.legata.fo.100.
3 Relatio iuramenti q̄ habeat locum in delictis.in.l.marcel.§.si quis delatum.nu.1.ff.rerum amo.fo.38.
5 Relatio nuntij citantis quem ad domum, qualiter fieri debeat? in.l.dies cautioni.§.prætor ait.nu.12.ff.de dam.infect.fo.28.
Relatio nuntij in casu prædicto latius scribi debet, & qualiter? ibidem. numero.14.
Relatio medici referentis aliquem infirmum, vel cicatricem remansuram, debet esse cum inquisitione.in.l.semel.numero.1.C.de re milita.libro.x.folio.62.
5 Relatio nuntij satis est, q̄ fiat notario, dummodo posteà fiat notū: nec debet fieri iudice sedente.in.l.si finita.§.iulianus.num.19.ff.de dam.infecto.folio.35.
Et q̄ instrumenta possunt produci ipsi notario.ibid.
8 Relatio iudicis, debet continere breuiter totam seriem actoris, posteà mittantur acta.in.l.si quando.nu.1.C.de relatio.fo.82.
3 Relationi peritorum in arte q̄ credatur.in.l.temporibus.nu.4.ff.de vētre inspi.fo.43.
4 Relatiua substantiæ quando inducant conditionem.in.l.legatis quæ relinquuntur.numero.28.ff.de condi.& demon.folio.116.
Relatiua qualitatis, quantitatis, quotitatis, vel numeri, quoad illam quātitatem inducunt conditionem.ibi.nu.29.
4 Relatiuum quis vel qui iunctum verbo præsentis temporis, non facit conditionem.in.l.demonst.nu.5.ff.de condi.& demonst.fo.119.
Relatiuum quis vel qui, relatum ad aliquod genus, non ponitur relatiuè, sed distributiuè.ibi.nu.6.
4 Relatiuum quis vel qui, quòd limitat suum antecedens in quantitate, & in tempore.in.l.à filio.§.testator.nu.1.ff.de ali.& cib.leg.fo.92.
Relatiuum quis vel qui, limitat suum antecedens ad quod refertur nō alia.ibi.in.§.titia.nu.1.
4 Relatiuum quis vel qui, an restringatur ad speciem præcedentem.in.l. nam quod liquidè.§.si cui.nu.1.ff.de penu.lega.fo.86.
4 Relatiuum quantitatis coniunctum verbo futuri temporis, in dubio non facit conditionem, secus est in relatiuo substantiæ.in.l.si titius.§. cum ita.num.1.ff.de leg.ij.fol.36.
4 Relatiuum iunctum verbo futuri temporis, vel quod habet vim futuri, quòd faciat conditionem.in.l.si debitor.n.1.ff.de cōtrah.empt.fol.117.
Relatiuum inducit conditionem distributiuè, non collectiuè. ibi. n.2.
6 Relatiuum quis, vel qui, adiectum verbo futuri temporis facit cōditionem.in.l.inter stipulantem.§.sacram rem.ff.de ver. ob.nu.5.fo.32.
4 Relatiuum quis, vel qui, restringit antecedens, ad quod refertur.in.l.si quis.nu.1.ff.de aur.& argen.leg.fo.94.
4 Relatiuum quis, vel qui, quando ponitur distributiuè, & pręsumpta mente testatoris non verificatur in vno.in.l.qui duos.nume.3.ff.de re. du.fo.lio105.
3 Relatiuum quis, vel qui, quando ponatur distributiuè.in.l.hoc articulo nu.7.ff.de hęr.inst.fo.127.
2 Relatiuum appositum verbo temporis futuri, an faciat conditionem.in l.si quis fundum.nu.1.ff.de contrah.emp.fo.117.
4 Relatiuum quis, vel qui, quando restringat vel declaret.in.l.ea tamen. nu.1.ff.de leg.iij.fo.59.
1 Relatiuum quis, vel qui, quando ponatur declaratiuè, quando restrictiuè, & quādo augmentatiuè? in.l.omnes populi. n.1.ff.de iustit.& iure. folio.9.
3 Relatiuum quis, vel qui, inducit conditione. in. l. clemens. §.si ita scripserit.nu.1.ff.de hęre.inst.fo.132.
Relatiuum quantitatis, vel qualitatis inducit conditionem.ibi.nu.2.
4 Relatiuum iunctum secundę personę vel tertię quantitate expressa vel non, conditionem inducit, iunctum primę quantitate expressa demonstrationem: si non est expressa, conditionem.in.l.si sic legatum.§.similiter.num.1.ff.de legat.j.fol.21.
4 Relatiuum qui, quando distributiuè ponitur, verificatur in vno tantū, secus si diceret quisquis.in.l.si ita fuerit.nu.2.ff.de reb.du.fo.106.
4 Relatiuum quanti ponitur pro relatiuo numeri, quando est relatiuum quantitatis.in.l.si ita nu.4.ff.de leg.j.fo.18.
3 Relatiuum quis, vel qui, quando faciat veram relationem, non simplicem.in.l.Iulianus.nu.1.ff.de hęre.inst.fo.125.
3 Relatiuum & antecedens non reguntur ab vno & eodem verbo. in.l. Gallus.§.nunc de lege.nu.1.ff.de lib.& post.fo.113.
7 Relatiuum quando ponatur declaratiuè, quando augmentatiuè, & quādo restrictiuè, in.l.cunctos populos.nu.1.C.de summa trini.fo.4.
7 Relatiuum quis, vel qui, est relatiuum substantię.in.l.cunctos populos nu.4.C.de summa trinit.fo.4.
4 Relegata perempta æstimatio vel ipsa res peti potest electione legatarij.in.l.cum res.nu.5.ff.de leg.j.fo.15.
4 Relegata & prohibita simpliciter alienari, quando prohibitio valeat? in.l.filiusfa.§.diui.nu.5.ff.de leg.j.fo.28.
3 Relegatus seu cōfinatus, an habeat domicilium vbi cōfinatur? remissiuè.in.l.ex facto.nu.7.ff.de hære.inst.fo.129.
6 Relegatio nullam tollit obligationem.in.l.vbicunq;.ff.de fideiu.& mādatoribus.nu.6.fo.79.
3 Relegatus q̄ possit facere testamentum, licet sit infamis.in.l.qui in potestate.§.si cui.nu.3.ff.de test.& qui test.face.pos.fo.98.
7 Relicta ad pias causas q̄n̄ valeant, & debeantur ex testamento defectiuo, & ibi de remedio, vt legata ad pias causas conseruentur.in.l.habeat vnusquisq;.nu.3.&.4.C.de sac.san.eccl.fol.9.
8 Relicta ad pias causas in secretis mentis alienæ quòd valeant, & si collata in alienam voluntatem, quando valeant.in.l. habeant. nu.64. C.de sac.san.eccl.fo.12.
4 Relicta à tutore videntur à pupillo relicta, & valet legatum licet tutoris datio non.in.l.peto.§.nume.1.ff.de lega.ij.fo.42.
7 Relicta ad pias causas, an efficiantur caduca propter non existentiam personarum.in.l.habeat numero.78. C. de sacrosanct. ecclesijs .fol.13.
Relicta ad pias causas non obstante aliqua lege communi, vel municipali, quòd indicentur secundùm canones.ibidem.numero octauo. tertio.folio.14.
3 Relicta in codicillis an requirant confirmationem per aditionem hæreditatis ab intestato.in.l.qui filio.§.seruus.numero.2.ff.de hæredi. instituen.folio.129.
3 Relicta in testamento, an hæreditate non adita valeant.in.l.si nemo.nu.4.ff.de test.tute.fo.48.

Relicta in testamento ꝙ confirmētur instituto in re certa adeunte .ibi. nu.5.folio.49.
4 Relictū factum sacerdoti vel ministris ecclesiæ, ipsi ecclesiæ videt relictum.in.l.annua.§.attilia.nu.1.ff.de annuis leg.fo.69.
4 Relictum factum filio vel seruo alieno, an videatur factum contemplatione patris, vel domini? remissiuè.ibi.nu.2.
4 Relictum administratoribus ciuitatis, ciuitati videtur relictum.in.l.ciuibus.nu.1.ff.de rebus dub.fo.104.
4 Relictum factum pro redemptione captiuorum, vel dote puellarū, est modale: factum verò pro certa puella, pro certo redimēdo, dicitur conditionale.in.l.quibus diebus.§.termilius.nu.12.ff.de condi.& demonstra.folio.124.
8 Relictum pro anima, dicitur ad pias causas. in.l. similiter.nu.1.C.ad legem fal.fo.51.
3 Relictum deportato an habeatur pro nō scripto: & sic veniat ad venientes ab intestato, vel auferatur ab eo tanꝗ ab indigno, & applicet fisco: in.l.si quis mihi.§.seruus fisci.nu.3.ff.de acqui.hære.fo.174.
3 Relictum filio præterito vel exhæredato qui rumpit testamentum an conseruetur per aut. ex causa.in.l.filio præterito.nu.13.ff.de iniust.rupto & irri.test.fo.119.
4 Relictum pro anima, videtur relictum ad pias causas .in.l.ꝗ alio hærede.nu.4.ff.de alimen.& cibar.& lega.fo.90.
4 Relictum in alimentis pauperum, relictum videtur in honorem ciuitatis.in.l.si quid.nu.1.ff.de leg.j.fo.28.
4 Relictum fratribus minoribus pro alimentis, videtur relictum in honorem ciuitatis, & quilibet de populo admittitur ad petendum. ibidem, numero.2.
4 Relictum in vim modi, nō valet.in.l.quidem relegatus.nu.2.ff.de reb. dubijs.fo.104.
Et relictum in vim modi producit actionem & obligationem.ibi.
4 Relictum sub nomine dignitatis transit ad successorem, quando habet dignitatem per se: secus in consequentiam.in.l.principi.numer.1.ff.de lega.ij.fo.37.
8 Relictum alicui, si intrauerit monasterium, an illud habere debeat, si intrauerit, sed non perseueret.in.l.si quis hæredem.nume.2.C.de insti.& substi.folio.21.
4 Relictum vicario non transit ad successorem, secus si relinquitur episcopo.in.l.ꝙ principi.nu.3.ff.de leg.ij.fo.37.
3 Relictum si fuerit Titio & filijs Seij: illi intelligunt coniuncti.in.l.Gallus.§.quidam rectè.nu.6.ff.de libe.& posth.fo.109.
4 Relictum pro construenda ecclesia, videtur relictum ad ornatum ciuitatis.in.l.ciuitatibus.nu.2.ff.de lega.j.fo.29.
4 Relictum palam non capaci non applicatur fisco.in.l.in tacitis.nu.1.ff. de lega.j.fo.25.
Relictum tacitè vel expressè indigno, defertur in fiscum.in.l.si ei qui. nu.1.C.de delatori.lib.x.fo.10.
Relictum incapaci, quando deferatur in fiscum.ibi.nu.2.
Relictum spurio palam, an deferatur fisco, vel remaneat apud hæredes? ibidem.nume.3.
Relictum filio naturali incapaci palam, quando illud applicetur fisco? ibidem.nu.5.fo.11.
4 Relictum pro alimentis fratris minoribus, sindicus ciuitatis & quilibet de populo petere potest.in.l.ciuitatibus.numer.5.ff.de legatis primo. folio.29.
Relictum indeterminatè fratribus, videtur relictum pro suis necessitatibus.ibi.nu.7.ff.de leg.j.fo.29.
4 Relictum palam filio spurio non reuocatur per hæredem extraneum. in.l.lucius.§.in testamento.nu.1.ff.de leg.j.fo.29.
4 Relictum libertatis & pecuniarum non sufficit ad cogēdum hæredem, in.l.si patroni.§.qui fideicommissariam.nu.2.ff.ad senatuscon .trebel. folio.152.
4 Relictum nomine pœnę etiam de iure.ff.valet.in.l.filiofa.nu.1.ff.de ijs quæ pœnæ caus.relin.fo.109.
8 Relictum filio, vt filio, si non est filius non valet.in.l.neꝗ professio.nu. 2.C.de testa.& quemad.testa.ordi.fo.16.
3 Relictum sub conditione necessaria habente præcedentem conditionem turpem, non debetur.in.l.sub impossibilis.nu.1.ff.de condi.insti. folio.158.
3 Relictum si fuerit fratribus pro missis cantandis, licet ciuitas sit interdicta, debet aliud honestum locum missarum fieri, ibidem .' numero 9.folio.159.
1 Relictum annuum qn̄ videatur factum in causam alimentorū.in.l.cū hi.§.si in annos.nu.1.ff.de transact.fo.96.
4 Relictum simpliciter post mortem aliquorum, intelligitur post mortem omnium.in.l.codicillis.numero tertio.ff.de vsufructu legato .folio.73.
4 Relictum à diuersis hæredibus non debetur insolidum, nisi hoc exprimatur.in.l.quid ergo.§.si quod duos. numero. j. ff.de legatis primo. folio.16.
7 Relictum ad pias causas non valet, quando est præteritus posthumus agnoranter . in . l . habeat . numero . 59 . C . de sacrosanctis ecclesijs . folio.12.
4 Relictum palam spurio non applicatur fisco, sed apud hæredem remanet.in.l.si gener.numero.8.ff.de his, quib.vt indignis.fo.114.
7 Relictum factum ad pias causas, quando valeat, si in testamento non sit institutus hæres, vel adita hæreditas.in.l.habeat.nu.65.& 66.C.de sacr. san.eccles.fo.13.
7 Relictum pro malè ablatis incertis, dicitur relictum ad pias causas.in.l. habeat.nu.36.C.de sac.san.eccles.fo.11.
Et quod relicta pro malè ablatis certis, gaudent beneficio huius legis, & quando possit de tali legato falcidia detrahi.ibi.nu.37.
7 Relictum factum pro dote, an sit purum, an verò conditionale? remissiuè.in.l.sancimus.nu.2.C.de nuptijs.fo.80.
4 Relictum factum filio iure falcidiæ valet, ac si diceret iure institutiōis. in.l.Titi filij.nu.4.ff.de pecu.leg.fol.83.
6 Relictum filiofami.aduocato pro emendis libris, dicitur quasi castrēse, & quid in scholari? in.l.si mulier.ff.de cast.pec.nu.1.fo.237.
4 Relictum pro anima, videtur relictū ad pias causas .in.l.si quis Titio. nu.4.ff.de lega.ij.fo.32.
4 Relictum factum ecclesiæ per testatorem aliter nō expressè de qua, debetur ecclesiæ parochiali testatoris.in.l.quæ conditio. §.cum in testamento.nu.1.ff.de condi.& demonst.fo.123.
4 Relictum Deo intelligitur relictum ecclesię.in.l.lex falcidia.§.ad municipem. nu.1.ff.ad.l.fal.fo.132.
7 Religio circa Deum est maximum pręceptum, de iure diuino & humano.in.l.habeat vnusquisꝗ.nu. 10.C.de sacro. san.eccle.fo.10.
7 Religio, quomodo sumatur: & quid nobis afferat .in.l. cunctos populos.nu.5.C.de summa trini.fo.4.
4 Religionis fauore in dubio intelligitur quod est maius.in.l.titia.§.seia. nu.1.ff.de auro & argen.lega.fo.96.
3 Religionis quæ sunt de consuetudine veniunt in contractu.in.l.impensæ.nu.3.ff.de impen.in reb.dot.fac.fo.36.
7 Religiosi dictum sine iuramento facit pręsumptionem.in.l.solum.nu. 6.C.de testib.fo.149.
4 Religiosus cum authoritate superioris pōt esse executor testamenti.in l.à filio.nu.5.ff.de ali.& cibar.leg.fo.91.
7 Religiosus an quis dicatur intra annum probationis.in.l.nulli.nu.4.C. ne sanctum baptisma reiteretur.fo.30.
5 Religiosus qui erat notarius, non potest officium notariatus exercere, nisi in causa hæresis.l.locū habet.§.si penes.ff.de tabulis exhibēdis.nu. 4.folio.147.
4 Religiosus cui sunt relicta alimenta quando non est astrictus alicui monasterio, per se agit ad alimenta: sed quando est astrictus monasterio, monasterium agitur.in.l.seruos, numer.3.ff.de alimentis & cibar. legatis.folio.92.
1 Religiosus exemptus assumens executionem vltimæ voluntatis non est ante priuilegio poterit pro eo conueniri. in.l. interdum.§ .senator. nu.1.ff.de iudi.fo.156.
4 Relinquens fundum ad vsumfructum, videtur relinquere dominium.in .l.titia .numero. 3. ff.de legatis secundo.folio.34.
4 Relinquere vel donare vt filio soluatur, tantum importat quantū, quod patri non queratur vsufructus.in.l.si vsusfructus aut.x.§.si ita quis.nu. 1.ff.quando dies lega.cedat.fo.158.
4 Relinquere ab initio per partes, vel relictū simpliciter per partes modificare, paria sunt.in.l.lucius.§.quæ habebat.nume.1.ff.ad senatus.trebel.folio.156.
4 Reliquorum appellatione, non continetur pecunia iam exacta, vel quæ vsibus patrisfa. est deposita in.l.offidius.nu.1.ff.de lega.iij.fo.66.
Item quæ nec sunt in deposito apud tutorem pupilli.ibi.
8 Reliquorum appellatione, an contineatur liber rationum: in.l.ex testamento.nu.2.C.de testa.manu.fo.58.
1 Rem fuisse perditam quando probatur iuramento.in.l.si quis.§. an hæredi.nu.1.ff.de eden.fo.78.
Rem fuisse amissam quando probari debeat manifestis probationibus ibidem.nu.2.
1 Rem non esse integram seu contractum non integrum quę efficiant? in l.ab emptione.nu.11.ff.de pactis.fo.93.
5 Rem si emo à non possidente neꝗ ciuiliter, neꝗ naturaliter: quā alius possidet ciuiliter & non per venditorem tradatur, cōtra me datur hoc interdictum.l.si duo.ff.vti possidetis.nu.2.fo.157.
5 Rem sibi furatam nō assignans incidit in commissum.in.l.fraudati. nu. 1.ff.de pub.& vectig.fo.53.
Res communis portata ab vno ex dominis, contra decretum, non incidit in commissum, nisi pro parte.ibi.nu.2.
5 Rem meam, quam alius possidet, respectu possessionis possum stipulari, concedere & emere.in.l.si aliquam rem rem, nu.1.ff.de acquirend. possess.folio.94.

Rem si

Rem si tibi vendidi,& in veritate tradidi,à primo cōtractu recessimus: & tu constituisti te nomine meo possidere,an per hoc videatur recessum à primo contractu.in.l.ab emptione.nu.13.ff.de pact.fo.93.

Rem suam alienare,vel donare videtur,qui patitur suam rem præscribi.in auč.de tempore non sol.pe.nu.3.fo.48.

6 Rem emptam pro qua fuit mihi promissa euictio,si donaui,& à donatario est euicta,an donatarius agere possit de euictione?in.l.iulia.scribit §.qui fundum.ff.de verb.oblig.nu.5.fo.52.

4 Rem maioris ponderis licet quis esse dicat, quòd & reperiatur minoris,nihilominus sequetur condemnatio in minori.in.l.qui vas.ff.de furtis.nu.2.folio.125.

6 Rem pro derelicto habere per iactū,qñ quis præsumatur?in.l.falsus.§.si iactum.ff.de furtis.nu.1.fo.124.

2 Rem meam,ꝙ possum stipulari à fure.in.l.parui.nume.2.ff.de condi.furti.folio.69.

2 Rem,si soluerit, vel iurauerit à iudicij obseruatione absolui:qualiter intelligendum sit.in.l.iusiurandum.§.ait prætor.nu.15.ff.de iureiurando.folio.36.

2 Rem emptam ex pecunia mea,ꝙ possum petere in subsidium.in.l.proculus.nu.1.C.de iure dot.fo.156.

4 Rem non extare & rem non reperiri:paria sunt.in.l.cum res.nu.8.ff.de leg.j.folio.15.

5 Rem vnam à te si petiero,ac posteà agam petitione hæreditatis contra te,quando mihi obstet exceptio rei iudi.in.l.si quis cum totum.§.vl.ff.de excep.rei iudi.nu.2.fo.171.

1 Rem alienam si quis scienter vendat potest contra illum agi ex empto. etiam si res non sit petita in iudicio , & per sententiam restituta.in.l.at qui natura.§.cum me absente.nu.8.ff.de neg.gest.fo.119.

7 Rem fuisse in bonis debitoris,quis debet probare. in.l.de rebus. nu.1. C.de dona.ante.nup.fo.179.

3 Remaneat, est commune .item verbum redeat.in.l .centurio.numero..51.ff.de vulga.& pupilla.substitu.folio.150.

8 Remanens in custodia castri finito primo tempore,an videatur eodem modo relocare operas suas?remissiuè.in.l.si mora.numero.18.ff. soluto matri.folio.11.

1 Remedia prętoris circa cautionem damni infecti quot sunt. & qualiter prætoria stipulatio cognoscatur? remissiuè.in.l.iubere cauere .numero.5.ff.de iurisdictio. omnium iudi.folio.50.

2 Remedia legis,si eum seruum,an re extante locum habeat.ibi.nu.3.ff.de rebus credi.fo.16.

4 Remedia.l.vt perfectus.C.de anna.except.non habent locum in hærede non habente domicilium.in.l.cum hæreditas.nu.3 .ad senatuscon.trebel.fo.151.

1 Remedia iudicis ad defendendum iurisdictionē quæ sunt.in.l.omnibus nu.7.ff.si quis iusd.non obtemp.fol.56.

4 Remedia trebelliani sunt quinq;.in.l .explicito .nu. 1. ff.ad senatuscon.trebel.fo.142.

Remedia quæ habeat fiscus cōtra nō soluentē collectas,quæ , & qualia sint?remissiuè.in.l.nemo.numero.1.C.de exacto.tributo.libro decimo.folio.14.

1 Remedia quatuor,de quibus in hoc textu,qñ cōpetant.in.l.post actiones.§.per hanc.nu.2.ff.de rei vendi.fo.172.

5 Remedia competentia reo in casu.l.diuus Adrianus.ff.de re iud.scilicet qñ sententia est lata per falsas attestationes.in.l.diuus Adrianus.ff.de re iudi.nu.8.fo.126.

Exceptio competens reo in casu huius.d.l.est perpetua.ibi.

6 Remedio huius leg.si quis cum aliter.renunciari potest, & qualiter sit concipienda renuntiatio?in.l.si quis cum aliter.ff.de verbo.obliga.nume.8.folio.16.

6 Remedium quòd qui habet electionem,facta executione nō possit variare.in.l.eum qui certarum.§.cum purè.ff.de verborum obligatio.nume.4.folio.57.

4 Remedium,vt primum testamentum reuocari non possit, an sit dare? in.l.si quis in principio.nu.11. ff.de leg.iij.fol.54.

7 Remediū vnum extraordinarium non excludit aliud.in .l.cum circa.nu.2.C.si minor si maio.dixe.fo.100.

5 Remedium.C.sæpe.de restitu.spe.quod habeat locum,contra tertium deijcientem.in.l.cum à te.ff.de vi & vi arma.nu.1.fo.154.

7 Remedium extraordinarium, quando plenius per ipsum succurritur, concurrit cum ordinario.in.l.in rem pupilli.numero.3.C.si aduer.rem iudic. folio.95.

6 Remedium huius leg.&.l.ij.C.de rescin.vendit.quòd habeat locum in contractu transactionis,habito respectu ad dubium euentum litis.in.l.si quis cum aliter.ff.de verb.obli.nu.5.fo.16.

6 Remedium quo mediante ecclesijs seu clericis pro suis possessionibus imponatur collecta.in.l.rescripto.§.vlti.ff.de mune.& hono.numero 5.folio.245.

2 Remedium quòd debitor possit vendere vnā ex rebus pignoratis,quā maluerit.in.l.creditoris.nu.1.ff.de distract.pigno.fo.143.

7 Remedium vnum contra quem competit ad plura alternatiuè,is habet electionem:secus quando plura remedia alternatiuè: quia tunc electio competit actori.in.l.cum proponas.nu.3.C.de transact.fol.63.

3 Remedium.in.l.in omnibus. suprà de iudi. quibus casibus habeat locum?in.l.si constante.nu.6.ff.solu.ma.fo.18.

5 Remedium datur in executione rei iudicatæ quadruplex. in.l.à diuo pio.§.si pignora.ff.de re iudi.nu.3.fo.123.

5 Remedium legis extat.š.quod metus causa.quòd concurrat cum interdicto.l.si quis in tantam.& non requirit dolum.in.l. sequitur.§. si fundum.nu.1.ff.de vsuscap.& vsurpa.fo.99.

Remedium.C.retintegranda.quòd habeat locum,etiam in rebus priuatorum,& laicorum.in.l.si coloni.nu.4.C.de agrico.& cēsi. li.xj.f.45.

Item pro iuribus incorporalibus.ibidem.

Item competit etiam detentori.ibidem.

8 Remedium quòd creditor ex pacto possit ingredi possessionem negotio non liquidato. Et an tunc possit creditor ingredi ante morā super obligatiōe principali.in.l.creditores.la.ij.n.16.&.17.§.de pigno.f.101.

Et per talem conuentionem, licet debitor resistat solo verbo, potest creditor ingredi nisi debitor offerat debitum.ibi.nu.18.& seq.

Et si de facto resistit, & constituit si creditoris nomine possidere, potest creditor per vim ingredi:iudex potest committere parti,vt ingrediatur siue vi.Sed & per talem,conuentionem ingredi propria authoritate potest creditor ingredi clàm,seu debitore ignorante.ibi.nu.20.

3 Remedium.l.fina.C.de edicto diui adria.tol.quòd competat instituto in re certa.in.l.ex facto.nu.6.ff.de hęre.insti.fo.129.

5 Remedium ordinarium non tollit extraordinarium, quando extraordinarium est facti:secus quādo vtrunq; est iuris.in.l.j. in prouinciali.§.si in loco communi.nu.3.ff.de no.ope.nun.fo.9.

5 Remedium ordinarium & extraordinarium,concurrunt,quando contra diuersos competunt & procedunt ab actu necessario. in.l. damni. §.emptor prædij.nu.1.ff.de dam.infe.fo.40.

1 Remedium extraordinarium nō currit cum ordinario,quando est æquè consultum per ordinarium sicut per extraordinarium .in.l.æmilius.nu.3.ff.de mino.xxv.an.fo.137.

3 Remedium vt edantur instrumenta hęredi per creditores , scilicet vt fiat proclama.in.l.aristo.scribit.nu.2.ff.de iure delib.fo.162.

4 Remedium.l.ij.C.de rescin.vend. quòd non habet locum in contractu transactionis.in.l.lucius.§.hæres.ij.nu.2.ff.ad senatusc.treb.fo.157.

5 Remedium extraordinarium,non tollitur per aliud extraordinarium. in.l.qui bona.§.si quis.nu.1.ff.de dam.infe.fo.131.

Remedium extraordinarium non concurrit cum ordinario , quando per ordinarium est mihi satis consultum.ibi.nu.2.

7 Remedium probandi æstimationem rei.in.l. rem maioris.nu.19. C.de rescin.venditio.fo.174.

7 Remedium legis rem maioris.C.de rescin.vend . quòd competat , etiā quando emptor alteri vendidit.ibi.nu.13.fo.174.

5 Remedium de quo in Titu . quib.ex cau in poss.eat.vt habeat locum, requiritur latitatio cum fraude.in.l.fulcinius.§.quid sit,tamen.ff.quib. ex cau.in poss.eat.nu.1.fo.137.

1 Remissio condemnationis nū facta cum pacto quod si prędicta fecerit,reincidat in poenas prędictas , quando teneat?remissiuè.in.l.tale pactum.§.qui prouocauit.numer.4.ff.de pac.folio.90.

1 Remissio de qua in tex.liberat ab infamia.in.l.quid ergo.§.poena grauior.nu.6.ff.de ijs qui not.infa.fo.101.

1 Remissio in contractibus quòd habeat locum quando in contractu est facta reuocatio priuilegio fori: & quando est renunciatum omni priuilegio fori,dicitur specialiter renunciatum.in.l.si quis.num.3.ff.si quis in ius voc.fo.59.

1 Remissio generalis liberat à dolo,& culpa quando absq; dolo suo partibus ignorantibus,aliquid apud aliquem ipsarum remansit .in.l. tres fratres.nu.5.ff.de pactis.fo.89.

5 Remissio nuntiationis est triplex : quia quædam ab homine:quædam à lege:quædam à iudice.in.l.j.nume .21.ff.de no.oper.nun.folio.4.

Et inquantum fiat remissio nuntiationis noui operis . ibidem . numero.23.

5 Remissio,quando petitur officio iudicis, dicendo nuntiationem nullam:quia contemni potuit:tunc cautio de rato potest committi . in .l. de pupillo.§.qui remissionem.numero primo.ff.de noui operis nūtiatione.folio.14.

Item quando petitur remissio:quia ædificans habet ius ædificandi : & alius non habet ius prohibendi.ibi.nu.2.

1 Remissio an habeat locum in contractibus?in.l.hæres absens. §.si quis tutelam.nu.1.ff.de iudicijs.fo.154.

Remissio,an habeat locum in contractibus?quòd sic,si fuisset renūciatum priuilegio fori:aliâs,non.in.§.si verò quis.nu.5.in auč.vt nulli iud.lic.ha.folio.58.

6 Remissio iniuriæ ꝙ non requirat partis præsentiam:quia ex bono,vel æquo introducta est actio:ita eadem æquitate remittitur.in.l.nō solū.

§.j.ff.de iniur.famo.libel.nu.2.ff.fo.139.
2 Remissio de vno loco ad alium,an habeat locum in contractibus?remissiuè.in.l.j.nu.5.ff.de eo quod certo loco.fo.71.
5 Remissio qn̄ fit,an iudex debeat cognoscere de causa.in.l.interdum.§.idem autem.nu.1.ff.de pub.& vectigal.fo.56.
7 Remissio generalis,qn̄ comprehendat ea,quæ specialiter sunt incognita.in.l.sub prætextu.nu.2.&.4.C.de transact.fol.68.
Remissio doli,an veniat in generali transactione.ibi.nu.7.
2 Remissio quòd fiat etiam propter casum occurrētem vi humana,sicut diuina.in.l.ex conducto.§.si vis.numero.1.ff.de locato & conducto.folio.128.
2 Remissio ꝙ fiat,qn̄ damnum est intolerabile.in.l.si merces.§.vis maior.nu.1.ff.de loca.& conduct.fo.130.
7 Remissio,vbi & quando habeat locū in criminalibus.in.l.quæstiones.nu.1.C.vbi de crimi.agi oportet.fo.117.
Remissio an habeat locum in contractibus?remissiuè.ibi.nu.2.
5 Remissio nuntiationis,quando possit die feriata,vbi ꝙ præstita satisdatione potest peti,qn̄ necessitas subest.& ibi qn̄ non.in.l.j.§.nuntiatio.nu.26.&.29.ff.de no.ope.nun.fo.6.
7 Remittendo actionem iniuriarum tibi pro centum:an ista actio sit sublata antequam soluas.in.l.cum mota.nu.3.C.de transac.fo.61.
1 Remittens omne ius quod habet vel habere sperat ex aliqua re.intelligitur ex causa de præsenti.in.l.qui cum tuto.numero.1.ff.de transactio.folio.96.
2 Remittere est dare,quod valet ad multa.in.l.licet.§.peculium.nu.1.ff.de peculio.folio.98.
6 Remittere exceptionem est donare.in.l.si quis delegauerit.ff.de noua.& deleg.nu.1.fo.84.
Et procurator non potest exceptionem peremptoriam remittere,nisi sit dictum in instrumento.ibi.
7 Remittere,quando sit facere,& non dare?in.l.transigere.nu.8.&.23.C.de transactio.fo.66.
7 Remittere non est dare,quando dubium remittitur.in.l.transactio.nu.1.C.de transact.fo.70.
7 Remitto,vt ius hæredum facias,ꝙ talis contractus non valet.in.l.cū donationis.nu.6.C.de transact.fo.69.
1 Remotus ob crimē ab officio,an possit habere aliud officiū?in.l.cassius.nu.2.ff.de senatoribus.fo.31.
1 Remotus ab officio sua culpa consequitur salarium pro tempore quo seruiuit.in.l.diem functo.nu.3.ff.de officio assesso.fol.46.
Remotus ab officio quando debeat salarium cæteris officialibus.ibidem.nume.8.
3 Remotus ab officio ob culpam suam,debet perdere salariū.in.l.quid autem.nu.1.ff.de excu.tuto.fo.87.
7 Remouere verbum,est commune,vel obliquum.in.l.si cum ante.nu.1.C.de dona.ante nupt.fo.179.
Renuntians casibus fortuitis non intelligitur renuntiare insolitis.in.l.scio.§.medico.num.4.ff.de an.nu.lega.fo.68.
7 Renuntiare iuri de futuro,quando quis possit.in.l.conditionis.nu.3.&5.C.de pact.fo.49.
7 Renuntiare iuri suo,quando quis possit.in.l.si quis,numero.3.C.de pactis.folio.57.
Et an dispositio huius legis habeat locum in arbitro.ibi.nu.4.
6 Renuntiare appellationi ante sententiam,ꝙ quis possit,& qn̄?in.l.tractandum.§.j.ff.à qui.appel.non li.nu.1.fo.221.
Renuntiare iuri petendi reductionem ad arbitrium boni viri,quis non possit?ibi.nume.3.
6 Renuntiare processui seu ab eo desistere,an faciat desistentem incidere in turpillianum?in.l.si maritus.§.si negauerint.ff.ad leg.iul.de adult.& stup.nu.3.fo.172.
4 Renunciari quòd non possit statuto disponenti ꝙ debito describatur per.x.annos.in.l.nemo potest.nu.22.ff.de leg.j.fo.17.
7 Renuntiare tacitè videtur vni ex cōtrarijs qui alterum eligit.in auth.hoc locum.nu.4.C.de secun.nup.fo.183.
Renunciari an possit exceptioni non numeratæ dotis,& non numeratæ pecuniæ,& cum iuramento?in auth.de tempore non solut.pe.numero.10.folio.48.
2 Renuntiari,ꝙ non possit dispositioni huius legis.in.l.si cōuenerit.nu.2.ff.de pig.acti.fo.84.
5 Renuntiari ꝙ non possit legi requirenti insinuationem.in.l.modestinus.nu.9.ff.de dona.fo.68.
1 Renuntiari non potest dispositioni huius leg.etiam cum iuramento & pœna adiecta peti non potest.in.l.cum hi.numero.7.ff.de transactio.folio.95.
4 Renuntiari quòd non possit statuto disponenti ꝙ debito describatur per.x.annos.in.l.turpia.nu.22.ff.de leg.j.fo.17.
Renunciari non pōt huic legi.in.l.de his.nu.3.ff.de transac.fo.95.
4 Renuntiari licet possit.l.si vnquam.C.de reuo.dona.non tñ tenet quin possit reuocari per querelam.in.l.Titia.§.imperator Alexan.nu.7.ff.de lega.ij.fo.48.
1 Renuntiari an possit litis contest.& oblationi libelli?remissiuè.in.l.ne quis.§.sed si prætor.ff.de ferijs.fo.71.
3 Renuntiari ꝙ non possit velleiano secundum veram opi.in.l.si quis sub condi.nu.20.ff.de testa.tute.fo.50.
4 Renuntiatio quæ fit in iudicio non requirit partis præsentiam.in.l.nō solum.§.si libera.nu.6.ff.de libe.lega.fo.98.
Et renuntiatio quæ fit de iure reali facta absente parte,tenet.ibidem.nume.7.&.9.
4 Renuntiatio facta de exceptione fictionis vel simulationis contractus,quòd non teneat.in.l.nemo potest.nu.11.ff.de lega.j.fo.17.
7 Renuntiatio vnius non nocet alteri.in auth.at qui semel.nu.15.C.de proba.folio.147.
Renuntiatio facta in causa principali,non porrigitur ad causas appellationis.ibi.nu.16.
1 Renuntiatio specialis plus valet quā generalis.in.l.sed & si quis.§.quæsitum.nu.1.ff.si quis cau.fo.69.
7 Reuocatio procuratoris,quæ nō peruenit ad notitiam iudicis,vel actoris,non nocet.& quando noceat,& debeat fieri.in.l.nō est incerti iuris.nu.2.7.10.11.12.13.&.14.C.de satisdando.fo.105.
Reuocatio administratoris apothecę,debet fieri in illo loco,in quo fuit præpositus administrator.ibi.nu.9.
3 Renuntiatio casuum fortuitorum ꝙ non valeat,nisi expressè renuntietur.in.l.titius.nu.2.ff.de libe.& post.fo.107.
7 Renuntiatio facta per mulierem iuri hypothecæ,non extenditur ad alias personas.in.l.iubemus.nu.2.&.4.C.ad senatusconsultum velleianum.fo.181.& seq.
Renuntiatio sola testium,an impediat testium productionē,vel requiratur etiam publicatio?vbi quòd sola renuntiatio.in.§.qm̄ verò.nu.8.in auth.de testi.fo.42.
2 Renuntiatio velleiani facta per mulierē an valeat.in.l.si mulier.§.si mulier.nu.1.ff.ad senatus.velleia.fo.100.
Renuntiatio facta omnibus allegationibus iuris,non nocet productioni testium:sed bene instrumentorum.in.§.sed hoc.nu.2.in auth.vt cum de appel.cog.fo.51.
Renunciare probationibus sibi competentibus quòd pars possit.ibidem.nume.3.
Renuntiatio iuri hypothecę facta per mulierem in rebus per virum alienatis,si non supersunt aliæ res,super quibus satisfieri possit,quòd non valeat.in.§.& multo.numero.10.in authentica,vt immobi.bono.ante nupti.do.folio.30.
5 Renuntiatio facta in principali obligatione,non porrigitur ad obligationem causatam ex sententia.in.l.paulus respondit eos,qui.ff.de re iudi.nu.3.fo.127.
7 Renuntiatio velleiani,quæ fit per matrem tutricem,quid operetur.in auth.matri & auiæ.nu.1.C.qn̄ mul.tutel.of.fun.po.fo.190.
4 Renuntiatio facta de exceptione fictionis vel simulationis contractus quòd non teneat.in.l.turpia.nu.11.ff.de leg.j.fo.17.
1 Renuntiatio feriarum simpliciter intelligitur de præsentibus.in.l.ne quis.§.sed si prætor.ff.de ferijs.fo.71.
7 Renuntiatio facta instantiæ vt valeat,intelligitur,ꝙ fit renuntiatū causæ.in.l.postꝗ̄.nu.2.&.4.C.de pact.fo.50.
Et qn̄ videatur renūtiatum instantiæ & causæ lapsu temporis.ibi.n.3.
Renuntiatio instantiæ per quæ verba fiat.ibid.nu.4.
Et an dicta renuntiatio fieri possit parte absente.ibi.nu.6.&.12.
Et quis sit eius effectus quando renuntiatur liti & causæ.ibi.nu.7.
Renuntiatio qn̄ fit lit tacitè,vel expressè:an necessariò requiratur causa.ibi.nu.11.fo.51.
Renuntiatio generalis casuum fortuitorum an sufficiat?& an requiratur specialis?quid in iudicijs,in stipulationibus iudicialibus & conuentionalibus?ibidem.nu.3.
5 Renuntiatione petitorij:an reo conuento acquiratur dominiū?ꝙ sic.in.l.naturaliter.§.nihil commune.nu.5.ff.de acquir.pos.fo.88.
Renouatio priuilegij non tribuit ius de nouo:sed solùm vetus confirmat.in auth.de hæredi.& fal.numero.18.folio.2.
2 Renouare aliud est,& aliud in cōtractu antiquo perseuerare.in.l.eum qui.§.in popularibus.nu.6.ff.de iureiur.fo.32.
8 Reo absente,non est aliquid immutandum.in auth.qui semel.nu.18.C.quomodo & quando iud.fo.66.
Reus præsens non potest cogi lit.contestari:sed peruenitur ad missionem in possessionem ex primo decreto:& quando possit pro motu iudicis puniri?in auth.qui semel.nu.12.C.quomodo & quando iudi.fol.66.
7 Reo transigenti ex trāsactiōe,cōpetunt tria remedia,scilicet exceptio,& condictio ob cām,& actio pscri.verbis.in.l.siue apud.ff.de trāsa.f.66.
5 Reo absoluto in hoc interdicto,quia actor non possidebat:an actor debeat condemnari,ne reum de cætero molestet.l.ait prætor.§.quod ait prætor.ff.vti possidetis.nu.5.fo.156.
8 Reo reuerso qualiter succurratur?in.l.consentaneum.nu.15.C.quomodo & quando iudex.fo.65.

5 Reo contumace contra quē fuit interpoſitum.j.decretum pro ſeruitute qualiter ſuccurratur.in.l.ſi prius.nu.11.ff.de noui operis nū.fo.21.

Et ad primum decretum qualiter procedatur contra contumacem in non defendendo, cum agitur pro ſeruitute.ibi.nu.9.

Reo abſente,& actore præſente,& lite non conteſtata, iudex non poteſt deuenire ad diffinitiuam.in.§.omnem verò.nu..5.in auth.de litigi.& deci.fo.50.

Reus qui ſe bis abſentat,an cadat ab actione.ibi.nu.19.

5 Reo non poteſt auferri defenſio,nec teſtes recipi parte abſente.in.l. filiusfamiliâs.nu.4.ff.de donatio.fo.62.

7 Reo licet detur vna dilatio,pluſquàm actori:tamen actor etiam ipſe poterit vti dicta dilatione.in.l.petendæ.num.6.C.de tempo.reſtitu.in integ.fo.102.

7 Reo qualiter ſubueniatur,quando actor venit contra tranſactionem. in l.vbi pactum.nu.13.C.de tranſact.fo.71.

6 Reo defuncto ante lit.conteſt.quando ſolus poſsidens conuenitur ſup libello cōtra defunctum porrecto,proceditur liquidato proceſſu, quo modo ſolus poſsideat.in.l.prætoria.§.j.ff.de prætor ſtipul.nume.5.folio.104.

6 Reorum credendi vnus recipiendo partem,non ſibi appropriat totum in.l.qui hominem.§.j.ff.de ſolut.& libera.nu.3.fo.90.

6 Reorum credendi vnus ſi recipit totum debitum,quando teneatur alteri communicare?in.l.qui hominem.§.j.nu.1.fo.90.

2 Reorum vnus credendi,quòd alteri præiudicet litē cōteſtando.in.l.duobus.nu.1.ff.de iureiuran.fo.30.

4 Reo plures habere noſtra intereſt:& quomodo.in.l.liberationem.§.cōſequenter.nu.2.ff.de libe.lega.fo.97.

Reparans eccleſiam, an in cauſa acquirat iuſpatronatus.in auth.vt nullus fa.nu.5.fo.30.

Epiſcopi authoritas.ibi.

Repellens aliquem exceptione,habet etiam actionē ad pœnam.in.l.qui Romæ pecuniam.§.duo fratres.ff.de ver.obli.nu.3.fo.47.

8 Repertus in flagranti crimine poteſt capi , etiam ſine licentia iudicis.in.l.neminem.nu.2.C.de exhibē. & trāſmit.reis.fo.122.

7 Repetita in ſequentibus,videntur dicta in præfationibus. in l.ſi libellum.nu.1.C.de diuer.reſcri.fo.41.

8 Repetitio qualitatis,vel modificationis,quādo intelligitur facta? remiſſiuè.in.l.j.nu.5.C.de libe.præte.vel exhære.fo.25.

2 Repetitio quando deficiat ex defectu cauſæ.in.l.ſi pecuniam.nu.14.ff.de condi.can.da.fo.42.

5 Repetitionis dotis quis ſit effectus viro ad inopiam vergente.in.l.ſi conſtante.nu.91.ff.ſol.mat.fo.21.

7 Repletio legitimæ fit ipſo iure,ſi petatur.in.l.ſcimus. nu.1.C.de inofficio.teſta.fo.122.

Et dicēdo pro parte ſua,idem eſt dicere,quòd ꝓ ſua legitima.ibi.nu.3.

5 Replicatio turpitudinis quando tollat exceptionem turpitudinis?in.l.cum mulier.nu.2.ff.ſol.mat.fol.31.

5 Replicatio competens non reſtituitur ipſo iure:ſed in integrum reſtitutione petita.in.l.exceptiōes quæ.§.j.ff.de exce.& præiu.nu.1.fo.169.

8 Replicatio limitatur ſecundum naturam actionis,in.l.ſi pactum.nu.1.C.de excep.ſeu præſcri.fo.109.

5 Replicationes plures cōtrarias quòd quis proponere poſsit. in.l. nemo prohibetur.ff.de excep.ſeu præſcrip.& præiu.nu.3.fo.169.

3 Repræſalias habens contra peruſinos ciues, non habet eas contra eum qui dicitur peruſinus.in.§.rubri.quia.nu.3.ff.ſol.ma.fo.2.

Repræſaliæ cōceſſæ contra florentinos,non compræhendunt filios ciuium factorum per electionem.in.l.eos qui.nu.2.C.de ijs qui ſpō. mu.li.10.fo.26.

1 Repræſaliæ?ſi ſunt conceſſę iniuſtè contrà aliam ciuitatem quilibet de populo concedentis non poterit capi.remiſsiue tamē.in.l. hoc edictū.nu.6.ff.quod quiſq; iur.fo.54.

Et an quilibet de populo teneatur ex delicto vniuerſitatis?remiſsiuè.ibi.nu.7.

7 Repreſaliæ ſunt permiſſæ quando quis non repetit iuſtitiam in ciuitate contra quam repreſaliæ conceduntur.in.l.nullus tanq;.nu.2.C. de iudę.& cælico.fo.31.

Repræſaliæ poſſunt concedi contra ciuitatem denegantem iuſticiam, ſi ſuperior adiri non poteſt,in.l.generali. nu.2.C.de decurioni. & eorū filijs.lib.10.fo.21.

8 Repræſaliæ ſi ex forma reformationis reuideri debeāt per duos bonos viros,an iſto medio tempore antequàm reuideantur poſsit fieri executio.in.l.iulianus verum.nu.39.ff.de condi.inde.fo.65.

Repræſaliæ non poſſunt concedi:& quando poſsint cōcedi.in auth. vt non fiant pigno.nu.1.&.2.fo.25.

4 Repræſaliæ conceſſę contra ciues videntur conceſſę contra ciues bannitos.& remiſsiuè.in.l.huiuſmodi.§.legatum.numero.2.ff.de legatis primo.folio.23.

6 Repræſaliæ ſi ſunt conceſſæ per Patauinos contra Mediolanenſes,an Mediolanenſis habitans Placētiæ poſsit pro repræſalijs capi?in.l.prouinciales.ff.de ver.&re ſig.nu.1.fo.257.

1 Reprobare quando poſſum,quod ſemel approbaui.in.l.Pomponius.nu.10.ff.de neg.geſt.fo.117.

1 Reprobatio an trahatur retro,ſicut ratihabitio & prohibitio comparetur.in.l.Pomponius.nu.12.ff.de neg.geſt.ſo.117.

7 Reprobatio expreſſa actus facti,nomine meo,quando requiratur.in.l.ſi abſentis.nu.2.C.ſi cer.pet.fo.134.

Reprobatus ſemel,non poteſt iterum doctorari.in.l.Grāmaticos.nu.1.C.de profeſ.& medi.li.10.fo.27.

8 Repudians in cauſa huius.l. qui non accepit pecuniā, num teneatur in ſubſidium.ibi quærit.in.l.ſi in fraudem.nu.1.C.ſi omiſ.cau.teſt.fo.42.

Repudians hæreditatem priuatur non ſolum hæreditate,ſed etiam omnibus bonis ad eum, quocunque titulo per inſtituentem deuolutis.in.l.hæredes.numero primo. C.de omni agro deſert.libro vndecimo.folio.48.

8 Repudians hæreditatem patris,non poteſt habere hæreditatem aui, niſi de iure prætorio.in.l.ex teſtamento. numero primo. C. vnde liber.folio.10.

3 Repudians partem,an videatur alias partes repudiare?in.l.qui totā.nu.3.ff.de acqui.hær.fo.166.

3 Repudians hæreditatem,quando habet ſubſtitutum vulgarem , & fideicōmiſſarius petit inſtitutum cogi ad adeundū,quis præferatur , an ſubſtitutus,an fideicommiſſarius?in.l.hæredes.nu.25.ff.de vul.& pup.ſub.fo.137.

3 Repudiare an videatur ille cui eſt ſtatutum certum tempus ad adeundū vel repudiandum,& nihil facit?in.l.ſi quis ſuus.numero.10.ff.de iu.de libe.fo.162.

4 Repudiari non poteſt illud pro quo poſſumus actionem habere,quæ tamen poteſt eſſe inefficax ope exceptiōis.in.l.ſi ita ſcriptum.§.ſi ſub conditione.nu.2.ff.de leg.ij.fo.36.

3 Repudiatio an inducatur dicendo,nolo adire.in.l.ſi quis ſuus. nu. 9.ff.de iu.delib.fo.162.

3 Repudiatio facta pendente conditione non valet,poſteà conditione exiſtente poterit hæreditas adiri.in.l.is qui hæres.nu.3.ff.de acqui.hære.folio.169.

7 Repudiatio hæreditatis in filio non eſt neceſſria.in.l. ſi vos.nu.1. C. ſi minor ſe ab hær.fo.98.

8 Repudiatio tanta filij,quòd noceat patri.in.l.bonorum poſſ.nu.13.C.q admit.ad bo.poſ.poſſunt.& intra quod tempus.fo.8.

4 Repudiatio expreſſa patris,vel filij,an noceat patri vel filio.in.l.tutor.nu.2.ff.de bono.poſſeſsionibus.fo.164.

4 Repudiatio domini, nocet ſeruo.ibi.nu.3.

8 Repudiatio & confeſsio differunt,& quare,& in quo.in.l.ſicut maior.nu.1.C.de repud.vel abſti.hære.fo.35.

Repudians,quādo poſsit adire,vel non,regula cum fallentijs.ibi.nu.2.

Repudiatio,quando præiudicet repudianti.ibi.nu.3.

7 Repudiatio pręſumitur fraudulenta,quando bona poſteà reperiuntur penes incapacem.in.l.ſi quis.nu.3.C.de naturalibus li.fo.188.

3 Repudiatio tacita quæ fit per curſum temporis facta per filium præiudicat patri.in.l.is qui hæres.§.neq; filius.numer.2.ff.de acqui.hære.folio.169.

Repudiatio patris ſi non valet,an præiudicet ipſo patri,licet non filio? ibi.nu.4.

Repudiatio patris in quo noceat filio ? ibidem.numero octauo . folio.170.

4 Repudiatio facta præſente parte extra iudicium,habet vim pacti.in.l.homine.nu.4.ff.de optio.leg.fo.79.

4 Repudiatio an videatur eſſe facta ex eo quòd dico,credo quòd volo repudiare hæreditatem.in.l.filij mater.nu.1.ff.ad ſenatuſcon. tertullia. folio.189.

3 Repudiatione vnius iuris qn̄ videatur repudiatū aliud?in.l.nec is.§.hęres inſti.nu.1.ff.de acqui.hære.fo.170.

7 Repudio & nolo adire,an idem ſint.in.l. cum ignorantia.nu. 1.C.de iuris & facti igno.fo.35.

Requirentia cauſę cognitionem,delegari nō poſſunt.in.l.curiales.nu.3.C.de prædijs decurio.lib.10.folio.23.

Requiſita,quādo fiſcus vendit rem debitoris,remiſsiuè ad gl.in.l.ſi minori.nu.10.C.de iure fiſci.li.10.fo.4.

2 Requiſita in actu fiendo debent interuenire, etiam quando reficitur.in.l.j.nu.1.ff.de ritu nuptiarum.fo.155.

1 Requiſita ad eſſentiam publici inſtrumenti,quæ ſint,ſtatur conſuetudini eorū.in.l.ſi quis.§.ſi initium.nu.6.ff.de edendo.fo.76.

3 Reqſita vt habeat locum ſubſtitutio pupillaris.in.l.moribus.6.nu.4.ff.de vulg.& pup.ſub.fo.139.

Requiſita in approbatione doctorum.in.l.magiſtros.nu.3.C.de profeſſoribus,& medicis.li.10.fo.28.

6 Requisitus vt emat ab eo qui tenetur illi vendere, debet per duos menses expectari, vt vendere possit. in. l. qui Romę pecuniam. §. cohæredes cum prædia. ff. de ver. obli. nu. 2. fo. 47.

4 Rerum vocabula sunt immutabilia, hominum mutabilia. in. l. si quis in fundi voca. nu. 7. ff. de leg. primo. fo. 4.

Rerum amissio probatur ex verisimilitudine. in. l. quoties. nu. 7. C. de naufragijs. li. xj. fo. 35.

7 Rerum appellatione venit tota hæreditas. in. l. licet. nu. 3. C. de pactis. folio. 55.

4 Res eadem si duobus separatim legatur, hoc pacto, vt quilibet habeat insolidū, coniuncti re non dicuntur. in. l. re coniuncti. num. 8. ff. de leg. tertio. fo. 63.

Et si legantur Titio decem, & Seio decē: & quilibet habeat decem, nō dicuntur re coniuncti. ibi. nu. 7.

Et si institui Titiū in dimidia, & Semproniū in eadem dimidia. in qua titium institui, coniuncti dicuntur. ibi. nu. 9.

Res tota si legatur vni, & alteri pars, an & qualiter dicantur re coniuncti. ibi. nu. 10.

3 Res potest ab ædificio separari quando pistrina faciens ędificij per eius separationem non mutatur. in. l. si sine hærede. §. interposito. nu. 2. ff. de admini. & peri. tuto. fo. 63.

5 Res quæ sunt tempore perituræ venduntur, & in sequestro ponuntur. in. l. si magistratus. ff. de priuil. cred. nu. 1. fo. 141.

2 Res iudicata, quòd nō dicatur donec appellari potest. in. l. eliganter. nu. 5. ff. de condi. indebi. fo. 52.

6 Res cuius commercium haberi non potest si deducitur in stipulatione, vel legatum an valeat? & quando æstimatio debeatur. in. l. multum interest. ff. de ver. ob. nu. 1. fo. 16.

1 Res ex qua alimenta præstari debent an sit pro eis obligata? remissiuè. in. l. cum hi. §. si vni. nu. 3. ff. de transac. fo. 95.

2 Res in qua quis habet vsumfructum si trāsit in aliam materiam, vsusfructus extinguitur. in. l. si conuenerit. §. si quis cauerit. nu. 3. ff. de pigno. actio. fo. 87.

Et quid in dominio iam quæsito super re, quòd non extinguatur dominum si res transit in alium formam. ibi. nu. 4.

4 Res non vitiatur si venit in eum casum, in quem non potuit inchoari, si casus superueniens tendit ad eundem effectum cum primo. in. l. verbis. nu. 1. ff. ad legem falci. fo. 133.

4 Res non restitutæ, de nouo repertæ debent restitui: nisi prima restitutio per modum transactionis fuerit celebrata. in. l. lucius. §. hæres. ij. nu. 1. ff. ad senatus. trebel. fo. 157.

4 Res minoris pro dote an possit obligari. remissiuè. in. l. conditionibus. nu. 4. ff. de condi. & demon. fo. 117.

1 Res si non sit integra, & nudo consensu partes recesserunt à venditione. si ex interuallo interuenit actus contrarius retro similis, an sufficiat? in. l. ab emptione. nu. 14. ff. de pactis. fo. 93.

7 Res dicitur amissa, quando facta diligenti inquisitione recuperari non potest. in. l. si creditor. nu. 3. C. de pig. act. fo. 159.

7 Res si datur minori cum pacto de non alienando, tale pactum impedit alienationem ab eo faciendam. in. l. ea lege. nu. 3. C. de condi. ob cau. folio. 135.

4 Res si legatur duobus coiunctis re, vni purè, alteri sub conditione, quòd ille cui relinquitur purè, habebit tantum partem. in. l. si domino. nu. 3. ff. de leg. primo. fo. 25.

Res tempore peritura, cum de ea fit quæstio, officio iudicijs vendi potest: & pretium sequestrari. in. l. litibus. nu. 14. & 20. C. de agrico. & censi. li. xj. fo. 46.

1 Res dicitur perfecta executiōe facta. in. l. metum. ij. §. sed quod prætor. nu. 1. ff. quod met. caus. fo. 125.

4 Res & æstimatio si legentur debetur vtrumque. in. l. plane. §. si eadē res. nu. 1. ff. de legatis primo. fo. 12.

4 Res quæ ad aliquem pertinet, ex testatoris dispositione ad temp⁹, post illud redire censetur ad hæredem. in. l. titia cum. §. titia. nu. 2. ff. de lega. secundo. fo. 34.

4 Res alienata quod imputetur in quartam. in. l. marcellus. §. res quæ. nu. 2. ff. ad senatuscon. trebel. fo. 144.

8 Res ad conseruandum destinata, an statim sit ecclesiæ. in. l. si nondū. nu. 1. C. de fur. & ser. corrup. fo. 4.

Res traditæ ecclesiæ ꝙ statim non efficitur sacra. in. l. si modum. nu. 2. C. de fur. & ser. corr. fo. 4.

8 Res pignorata si alienetur, aut impignoretur, & perueniat in dominiū debitoris: an pignus reintegretur? in. l. solita. numero. 2. C. de remissio. pigno. fo. 107.

2 Res data, quòd possit condici, vt retineatur pro expensis. in. l. exceptionem. §. si pars. nu. C. ff. de condi. indebi. fo. 60.

Res data quando condicitur, vt possit pro expensis retineri, libelli forma. ibi. nu. 7.

1 Res incorporales non possunt prescribi aduersario ignorante. in. l. quoties. nu. 2. ff. de serui. fo. 184.

8 Res data si sit in dotē vel non, interest in stipulationi dotis. in. l. si filio. nu. 2. ff. solu. ma. fo. 32.

2 Res pro debito potest retineri, & quando. in. l. si non sortem. §. si centū. nu. 2. ff. de condict. indebi. fo. 52.

5 Res mea si erat obligata creditori creditoris mei, & sit liberata, an ego liberor? in. l. si opera creditoris. ff. de exceptio. rei iudi. numero primo. folio. 177.

2 Res ab eo q habet causam à me si euincitur, an statim habeo regressum contra authorem meum, an spectare debeam, quòd prius condemner ei qui habet causam à me. in. l. si pro te. §. si pro euictione. num. 1. ff. de euictionibus. fo. 146.

Et quid si rem quā emi tibi donaui & euincitur à te, an possit habere regressum contra me: an contra actorem meum. ibi. nu. 2.

1 Res alienæ inductæ in domum an sint si tacitè obligatæ. in. l. item quia. nu. 1. ff. de pactis. fo. 80.

2 Res aliena, quòd non possit obligari. in. l. si debitor. nume. 1. ff. de pig. actio. fo. 83.

4 Res prohibita alienari ex causa necessitatis, alienatur. in. l. peto. §. prædium. nu. 1. ff. de leg. secun. fo. 42.

4 Res prohita alienari, alienatur propter æs alienum testatoris. ibidem nume. 2.

2 Res mea, quando est penes te sine causa, possum illam cōdicere. in. l. seruus. nu. 1. ff. de actio. emp. fo. 125.

4 Res vna se adæquatur ad aliam, tunc rei adęquatæ attribuitur quicquid est plus iuris ad eam, ad quam fit adęquatio. in. l. per omnia. nume. 2. ff. de lega. primo. fo. 2.

2 Res vēdita si euincatur pro parte, an committatur stipulatio de euictione. in. l. sine tota. nu. 1. ff. de euictionibus. fo. 146.

Et cautela est in instrumento apponēda, vt etiam euicta parte committitur stipulatio. ibi. nu. 2.

Et si rem valentem quindecim emi pro decem, & pars eius euincitur, cuius pretij habeatur ratio, an conuenti, an communis. ibi. nu. 3.

4 Res quæ subiacet restitutioni potest legari: & sic testamento alienari. in. l. cum pater. §. cum pater. nu. 1. ff. de testamento militari. in. l. cum pater. nu. 1. ff. de leg. secundo. fo. 44.

3 Res dotales an sint vere vxoris sol. matri. in. l. si filiosa. §. maritum. nu. 4. ff. sol. ma. fo. 23.

Res emphyteotica non potest ab emphyteota euelli. licet alius offerat meliorem cōditionem. in. l. quicunq. la. 2. nu. 2. C. de fundis patrimo. & saltuens. lib. xj. fo. 50.

2 Res quando pluribus reperitur hypothecata eodem die, & non apparet de prioritate. in. l. si fundus. §. si duo. nu. 3. ff. de pig. fo. 139.

Res obligata eo momento: pluribus intelligitur obligata pro dimidia: & insolidum. ibi. nu. 4.

3 Res singulares, vel omnia bona dentur indotem, an sit differentia. in. l. j. nu. 3. ff. pro dote. fo. 115.

Et quando res traditur, in dubio videtur animo transferendi dominium. ibi. nu. 4.

3 Res vxoris non dicitur propriè viri, nec econuerso. in. l. cum aliter. §. si viri. nu. 1. ff. ad senatus. Sylla. fo. 193.

2 Res alienata quando possit pignorari. in. l. alienare res. nu. 1. ff. de pig. actio. fo. 87.

2 Res vendita, vt emphyteusis ecclesiæ, quòd euincitur ex natura emphyteusis. in. l. si quis domum. §. hîc subiungi. nu. 2. ff. de locato & cōducto. fol. 127.

2 Res tota, quòd vendatur ratione partis. in. l. si necessarias. nu. 1. ff. de pigno. actio. fo. 84.

5 Res fisci quanto tempore prescribantur? in. l. in omnibus fisci. ff. de diuer. & tempo. præscri. nu. 1. fo. 175.

7 Res aliena in præiudiciū vēdentis, nō domini vēdi pōt. in. l. mater tua. nu. 1. C. de rei ven. fo. 125.

Res mea si vendatur per alium paruo. precio: an iustum pretium repetatur: an verò pretium acceptum. ibi. nu. 6.

Res mea si non meo nomine fuit vendita, posteà pluries fuit vēdita vltimò vsucapta: & ego ratum habui: ago contra primum venditorem non contra alios. ibi. nu. 7.

Res mea si primò vendatur & primus emptor illam donauit, & donatarius posteà vendidit: & res sit præscripta, contra quem agere debeo. ibidem. nu. 8.

Et rem emptam ex pecunia mea, quando petere possum. remissiuè. ibidem. nu. 9.

Rem à primo possessore qui potest auocare re perempta, quando possit ad precium agere. ibi. nu. 14.

7 Res prohibita alienari, transit in monasterium, & quando possit reuocari. in auth. ingress. nu. 50. C. de sac. san. eccl. fo. 21.

7 Renuntiatio non porrigitur ad ea, quę quis non sciebat sibi competere. auth. at qui semel. nu. 13. C. de proba. fo. 147.

2 Res vendita qñ possit retineri pro pignore loco pretij. in. l. iulianus. §. offerri pretium. nu. 4. ff. de actio. empti. fo. 123.

7 Res fit dubia per negationem. in. l. plures. numer. 3. C. de fide instru. folio. 157.

Res empta

2 Res empta ex pecunia pupilli, est sibi obligata. in. l. idemq;. nu. 2. ff. qui potio. in pigno. habean. fo. 142.

Item potest eam vendicare vtili vendicatione. ibi.

7 Res iudicata habetur pro veritate: & ei standum est. in. l. si causa cognita. nu. 1. C. de transact. fo. 69.

7 Res in emphyteusin concessa, si est in loco guerræ, vel pestis, vbi non posit laborari: quòd pensio nõ debeatur. in. l. ius emphyteuticum. nu. 12. C. de iure emphy. fo. 178.

5 Res denominatur secundum propositum vtentium. in. l. ait prętor. §. j. ff. de aqua quo. & ęst. nu. 2. fo. 161.

7 Res vendita per metum, potest repeti per actiõem in rem. in. l. si vi vel metu. nu. 1. C. de his quæ vi metusue cau. fo. 89.

Res empta metu, potest pręscribi: & sic contra actionẽ, quod metus cã opponitur exceptio præscriptionis. ibi. nu. 3.

Res possessa violentia compulsuã præscribitur: non autem, possessa vi expulsiua. ibi. nu. 14. fo. 90.

5 Res qualiter efficiatur litigiosa, plena distinctio. in. l. litigiosam rẽ. §. vl. ff. de liti. nu. 2. fo. 178.

Res litigiosa non potest obligari. ibi. nu. 4.

5 Res vi possessa, potest vsucapi. in. l. prętor ait. §. vl. ff. quod vi, aut clam. nu. 1. fo. 166.

5 Res debitoris posita penes aliquem, ita demum in causam pignoris capitur, si ille qui eam detinet, confitetur esse debitoris. in. l. à diuo pio. §. vl. ff. de re iud. nu. 1. fo. 124.

5 Res subiectæ restitutioni possunt pro dote alienari. in. l. quæsitum. §. j. ff. de priuile. cre. nu. 3. fo. 140.

7 Res immobiles non offeruntur, nec consignatur. in. l. dos data. nu. 1. C. de dona. ante nup. fo. 180.

Res dotalis inæstimata, non alienatur: æstimata, sic. Et regulariter, quãdo res dotalis alienari posit. in. §. & multo. nu. 1. & 4. in auth. vt immobi. bo. ante nup. do. fo. 29.

Res mobilis data in dotem, æstimata vera æstimatione, potest alienari per virum, consentiente muliere, & sibi præiudicat vnico consensu in hypotheca. ibi. nu. 2.

Et mulier quæ consentit alienationi rei immobilis datæ in dotem, æstimatæ vera æstimatione, si non supersunt res viri, pro eius satisfactione, vendicat rem alienatam. ibi.

Res mobiles datę in dotem sine æstimatione, quòd alienari possunt. ibidem. nu. 3.

Res dotalis fauore mulieris, prohibetur alienari: & eo respectu, eius cõmercium non habetur. ibi. nu. 7. fo. 30.

Venditio facta à muliere de re dotali, non valet. intellige de iure ciuili: etiam si interuenit iuramentum: secus de iure canonico. ibidem & numero. 11.

Res ecclesiæ permittitur alienari: vno casu, si concedendo vsumfructũ ad vitam: data recompensatione. in. §. si quis autem. nu. 1. in auth. de non alie. aut permu. fo. 13.

Res ecclesiæ alienata, an posit ea inuisa, aliquis petere eam reuocari. in auth. de non alie. aut permu. nu. 8. fo. 12.

5 Rex potest donare ea, quę non diminuunt iurisdictionẽ regalẽ. si autem diminuerent, non valeret donatio, etiam cum iuramento. in. l. prohibere. §. vl. ff. quod vi, aut clam. nu. 5. fo. 164.

Res ecclesiastica, quando alienatur, cum quibus solennitatibus alienetur: remisiuè. in auth. de alie. & emphy. nu. 1. fo. 55.

7 Res quæ subiacet restitutioni ex contractu potest alienari. in. l. & si dotis. nu. 2. C. de iure dotium. fo. 184.

7 Res empta ex pecunia communi cum minore, efficitur communis cum minore. idem in ecclesia & marito. in. l. si patruus. nu. 1. C. cõmunia vtriusq; iudi. fo. 132.

Res empta per socium ex pecunia communi quãdo sit communis. ibidem. nu. 4.

7 Res si vẽdatur duabus ecclesijs, quòd prima præferatur: licet secũdę fuerit res tradita. in. l. vt inter diuinum. nu. 24. C. de sac. san. ec. fo. 27.

7 Res, quę seruando seruari possunt, non alienantur sine decreto. in. lex quę tutoris. nu. 5. C. de admini. tuto. & curato. fo. 192.

Res emphyteutica minoris, si propter nõ solutionẽ canonis reuertitur ad dominum, tutori imputatur. in. l. si tutores. nu. 1. fo. eo.

7 Res empta ex pecunia militis, quòd posit ab eo vendicari. in. l. si vt ꝓponis. nu. 1. C. de rei vendica. fo. 126.

Res empta ex pecunia vxoris per virum, quando per vxorem vendicetur. ibidem. nu. 4.

7 Res sacra vendicatur: & sic pro ea datur rei vendicatio. in. l. sancimus. nu. 4. C. de sacrosan. ec. fo. 26.

Res sacræ alienantur propter causam captiuitatis nisi specialiter esset à concedente prohibitum. ibi. nu. 5. & 6.

Res sacrę vendi possunt pro alimentis pauperum. nu. 17.

7 Res ecclesiarum possunt pignorari absq; traditiõe. in authẽ. hoc ius porrectum. nu. 2. C. de sacrosan. eccle. fo. 24.

Res ecclesiæ, quot casibus alienari prohibeatur. ibi. nu. 2.

Res magna pro modico debito non debet vendi. ibi. nu. 16. fo. 25.

7 Res mobilium consistentium pondere, numero, vel mensura, qualiter fiet æstimatio. in. l. rem maioris. nu. 24. C. de rescinden. vendi. fo. 174.

7 Res tantum valere & non plus: quia facta subhastatione, tantum reperitur: non est sufficiens probatio. in. l. si quos. nume. 2. C. de rescind. vendi. fo. 174.

7 Res mobilis dotalis, quãdo posit alienari. in. l. auẽ. siue à me. n. 1. & 6. C. ad senatuscon. velleia. fo. 162.

Res donata vxori propter nuptias, quòd etiam sit ei obligata. in authẽ. siue à me. nu. 2. ibi.

Res in æstimatæ in dotem datæ, si alienantur, quando competat mulieri actio vtilis. ibi. nu. 5.

7 Res ecclesiæ solita concedi vno pretio, si cõcedatur pro minori, quòd concesio non valet. in auth. qui rem. nu. 6. C. de sac. san. ec. fo. 26.

Res ecclesiæ si concedantur in perpetuum, vel vsq; in tertiam generationem masculinã & fœmininam, quòd concesio non valet. ibi. nu. 7.

Res ecclesiæ quæ dicantur de mensura. ibi. nu. 9.

7 Res mobiles non facientes fructum, tantum æstimantur, quantum vendi possunt. in. l. rem maioris. nu. 25. C. de rescind. vendi. fo. 174.

Res melior quàm habet debitor, datur insolutum creditori: & cogitur eam vendere. in. l. quod autem. nu. 2. & 4. in authen. de fideiusso. fo. 9.

Rem suam vendere, quando quis cogatur. remisiuè. in. §. quod autem. nu. 5. in auth. de fideiusso. fo. 9.

Res prohibita alienari, quòd alienari potest per vltimum de familia, in quem peruenerunt bona. in auth. de restitu. fidei. nu. 4. fo. 57.

Res ecclesiæ dicuntur esse pauperum. in. §. si vero. nu. 1. in auth. de non alie. aut permu. fo. 13.

Res delatæ in monasterium per ingrediẽtem, an vitiato ingressu, remaneant in monasterio. in. §. si quis autem. nu. 1. in auten. de mona. fo. 10.

Res pupilli, vel ecclesiæ, si transit in nõ priuilegiatum, quòd perdit priuilegium. in. §. antenuptiali. nu. 5. in auth. de non eligẽ. secun. nub. fo. 7.

4 Res legata si est præstita extra iudicium an cautio peti posit. in. l. si domus. §. de euictione. nu. 1. ff. de leg. primo. fo. 19.

8 Res subiecta restitutioni potest alienari ab hærede ignorãte. in. l. si duobus. §. sin autem. nu. 2. C. comin de leg. fo. 47.

5 Res iudicans, est ipsa sententia, seu actus sententiandi. in. l. j. num. 1. ff. de re iudicata & effectu sen. fo. 116.

Res iudicata, est causa, quæ finem controuersiæ à sententia accipit. ibi.

Res iudicata, quando dicatur statim: & quando post decem dies. ibi. numero. 2.

5 Res minans ruinam, si fuit alienata post citationem, vel decretum de cauendo, ante interpositum primum decretum, ex eadẽ instãtia interponetur primum decretũ contra venditorem, non emptorem: nisi in causa legatorum: quia contra emptorem. in. l. si quis missum. §. iudex. nu. 30. ff. de dam. infec. fo. 39.

2 Res aliena nobis debita, ꝙ posit obligari à nobis. in. l. creditor. §. cum ex causa. nu. 1. ff. qui pot. in pig. hab. fo. 141.

6 Res debita si perijt intra tempus, intra quod mora poterat purgari, perijt periculo debitoris. in. l. si insulam. ff. de ver. ob. nu. 22. fo. 33.

6 Res an vitietur si deuenerit ad eum casum, à quo incipere nõ potest? in l. existimo. ff. de ver. ob. nu. 1. fo. 38.

6 Res aliena quando commissa est alterius arbitrio, sufficit quòd faciat illud, quod diligens faceret, etiam si minus diligenter. in. l. quoties. ff. de sol. & lib. nu. 5. fo. 86.

Et factum in re præsenti, dicitur factum parum ante, vel post. ibi.

2 Res iudicata, an eodem modo proficiat sicut iuramentum. in. l. creditore. nu. 3. ff. de iureiur. fo. 37.

2 Res si redditur deteriorata in actionibus bonæfidei, quòd non videtur reddi. in. l. sed mihi. §. si reddita. nu. 1. ff. commo. fo. 77.

2 Res quòd tantum valeat, quantum vendi potest: & quomodo hoc procedat. in. l. si seruus. nu. 3. & 7. ff. de condi. furti. fo. 68.

Et an æstimetur tantum, quantum vendi potest. ibi. nu. 6.

2 Res vendita cum pacto de retrouendendo si pignoretur: an primus vẽditor posit eam rehabere: & sic pignus soluere. in. l. si res. nu. 1. ff. qui. mo. pig. vel hyp. sol. fo. 144.

Res mihi vendita, & per me postea pignorata primo venditore, si petatur remedio. l. ij. C. de rescin. ven. quod pignus non resoluatur. ibidem numero. 2.

Res donata vel pignorata si auocetur prætextu insinuationis nõ factę, an pignus resoluatur. ibi. nu. 3.

2 Res magni valoris quando posit vendi pro modica quantitate. in. l. creditoris. nu. 2. ff. de distrac. pig. fo. 143.

2 Res quæ non est, quando deberi posit per iuramentũ. in. l. eum qui. §. si iurauero. nu. 1. ff. de iureiur. fo. 31.

2 Res indiuidua dicitur, quæ tantam vtilitatem præstat in parte, respectu partis, sicut tota in toto respectu totius. in. l. depositum. §. si pecunia. n. 1. ff. depositi vel contra. fo. 102.

Res fuisse in cista deposita sigillata, quomodo probatur. in. l. depositũ. §. si cista. nu. 2. ff. depositi vel contra. fo. eo.

2 Rei duo an & quãdo dicantur, quando plures tenentur insolidũ. in. l. si, vt certo. §. si duobus insolidum. nu. 11. ff. commo. fo. 81.

Index singularium materiarum

1 Res hæredis si legetur an dominum transeat recta via in legatarium? remissiuè.in.l.papinianus.nu.1.ff.de serui.fo.184.

2 Res venditur per debitorem & postea ad eum ex noua causa reuertatur, an reincidat in obligationem.in.l.sicut.5.superuacuum.nu.3.ff.quibus modis pig.vel hypoth.sol.fo.145.

1 Res dicitur esse deperdita eo ipso quòd adhibita inquisitione non reperitur.in.l.si quis.§.an & hæred.nu.1.ff.de edendo.fo.78.

2 Res commodata si detur nuntio commodantis, & perit: quando commodatarius teneatur.in.l.eum qui.§.sed & si sum.nu.3.ff. commodati.fo.81.

5 Res certa ratione loci,sed incerta ratione quotæ, potest posideri. in.l.posideri aũt.§.incertum.nu.1.ff.de acquir.posses.fo.83.

Res empta per vxorem,erit vxoris,&nõ viri,licet pręsumatur empta de pecunia viri:sed ipsa tenetur ad precium viro.in.l.& si instrumenta nu.6.C.de fide instru.& iure hastæ fiscalis.li.10.fo.7.

Res mobiles ecclesię sine decereto alienantur.in auth.de ecclesiasti. rerum immo.alie.nu.1.fo.24.

1 Res sequestratæ quę seruari non possunt,debent vendi & precium in sequestro teneri.in.l.si oleum.nu.3.ff.de dolo malo.fo.130.

Res sequestrata restituitur vincẽti,vel ei per quem non stat quominus iudicium agitetur.ibi.nu.4.

Res sequestrata se perit, perit periculo sequestrantis indebitè. ibi. numero.5.

Res obligata fisco & aliĳ, potest per fiscum vendi.in.l.forma.num.3.C.de venditione rerum fiscal.cum priua. communium.libro decimo.folio.8.

4 Res legata pignorata pro debito testatoris quãdo vt ab hęrede lucratur, agatur actione ex testamento.in.l.si res obligata.nume.3.ff.de lega.primo.fo.18.

5 Res,si est tradita conditione pendente,animo trãsferendi dominium,videtur tacitè actum,quòd conditione deficiente reddatur.in.l.j.nu.11.ff.de donatio.fo.60.

4 Res legata si efficitur mea,habeo electionem petendi rem vel æstimatiõem.in.l.planè.§.quod si rem.numero primo.ff.de legatis primo.folio.2.

8 Res si intereat eo modo penes inuasorẽ,quo esset interitura penes possessorem,tenetur inuaso.de interitu.in.l. si de possessione. nu.2.C. vnde vi.fo.94.

1 Res defuncti pro eo sepeliendo iussu iudicis ante aditam hæreditatem venditur.in.l.qui erat.nu.2.ff.famliæ ercis.fol.196.

4 Res destinata poni in ædificio quando habeatur perinde ac si ædificata fuisset.in.l.cætera.§.sed si separauit.numer. secũdo.ff.de legatis primo.folio.14.

4 Res prohibita alienari,quòd posit alienari propter dotem,vel donationem propter nuptias.in.l.filiussa.§.diui.numero.10.ff. de legatis primo.fo.28.

5 Res eadem non potest bis promitti.in.l.cum procurator.§.si dominus.nu.8.ff.de noui operis nuntia.fo.24.

3 Res facilius expeditur per vnum,quàm per plures.in.l.si plures.§. quãuis.nu.4.ff.de admini.& peri.tuto.fo.59.

3 Res empta ex pecunia pupilli per tutorem,est pupilli de iure speciali. in.l.titium.§.altero.numero primo.ff.de admini.& peri.tutorum. folio.66.

3 Res illicitę cum licitis si transferuntur:an licitæ publicentur? remissiuè. in.l.si publicanus.§.de rebus.numero.2.ff. de publica. & vectigal. folio.52.

Res,quòd fuerit empta à fisco,& quæ requiruntur ad acquisitionem dominij,possunt probari per testes.in.l.& si instrumenta.nu.1.C. de fide instru.& iure hastæ fisca.li.10.fo.7.

8 Res quæ non possunt ex dispositione legis alienari,vel ex dispositione defuncti,non possunt vsucapi.in.l.si contra.nume.1.C.de vsuca.pro empto.fo.59.

3 Res,quando omittitur professio,& vectigal,non soluitur, incidit in cõmissum ipso iure.in.l.commissa.numero .1.ff. de publica. & vectigal. folio.56.

Et quando res ob non solutionem vectigalis,tota publicetur,& quando pars.ibi.nu.2.

Et rei dominium,licet perdatur ipso iure,non tamen perditur possessio.ibi.nu.1.

8 Res hæredis quando sint obligatæ pro legatis,in.l.cum hi. C. communia de legatis.fo.46.

3 Res subiectæ restitutioni quòd non possunt alienari.in.l. dotalem. nume.2.ff.sol.mat.fo.33.

6 Res facilius conseruatur, quàm ꝙ extincta resuscitetur.in.l.cum quis.§. si quis pro reo.ff.de sol.& libera.nu.3.fo.91.

4 Res quæ pertinent.iure dominij ad debitorem,& alię in modo interponendi decretum,an differant.in.l.is cui legatorum.§.bonorum.nu.2.ff. vt in possessio.legato.fo.161.

1 Res vna quando non potest accedere duobus,accedit pretiosiori.in.l.si partem.nu.1.ff.de ser.rustico.fo.187.

4 Res emphyteutica si legetur & plenum dominum superueniat testatori, quando debeatur legatario.in.l.seruum filij.nume.3.ff.de legatis primo.fo.14.

5 Res suas vendere quando quis cogatur? remissiuè.in.l.non enim, nu.2. ff.rerum amo.fo.37.

3 Res commodata per vxorem si non inueniatur, quòd teneatur cauere. & de quo caueat.in.l.si constante.§.si vxor.num.6.ff.soluto matrimonio.fo.23.

8 Res iudicata intra decem dies,intra quos potest appellari in his,in quibus fit executio ipso iure,sine facto hominis.in.l.litigatoribus.nu.2.4. &.5.C.de appella.& consul.fo.94.

1 Res vti posit alienari,satis est ꝙ de facili posit corrumpi.in.l.procurator totorum.nu.2.ff.de procu.fo.110.

5 Res mobiles etiam posidentur.in.l.j.nu.3.ff.de acquirenda posses.folio.80.

Res tantum valere præsumitur, quantum æstimata est in æstimo communis.in.l.hi qui.nume.1.C.de prædĳs,& omnibus rebus nauicu.libro xj.fo.34.

Æstimum communis in dubio probat verum valorem.& quando.ibi. &.nu.3.

8 Res aliena,an posit obligari efficaciter.in.l.cum res.nu.3.C. si alie. res pig.da.sit.fo.104.

Et quid si dominus rei succedat eidem debitori.ibi.nu.4.

4 Res,cum tantum valeat quantum vendi potest,qualiter dicetur iustum pretium,cum res emptorem non inuenit.in.l.& si æquo.nu.1.ff.de leg. primo.fo.19.

5 Remissionem plenariam nuntiationis,quis non consequitur per istam satisdationem,qua nuntiatur iuris publici tuendi causa.in.l. stipulatio. nu.4.ff.de no.operis nuntia.fo.26.

4 Res legata si sit multum à longinquo hęres illam perquirit & reducit snmptibus suis.in.l.cum res.numero secundo. ff. de legatis primo.folio.15.

Res ecclesiæ aliâs prohibita alienari,semel alienata dicitur effecta alienabilis.Euentus posterior formatur à primordio tituli.in.l.descriptionis.numero octauo.&.9.C.de imponenda lucrati. descriptio.libro decimo.fo.24.

1 Res hypothecata venit in iudicio fami.erscis.in.l.se pignori res.nu.1.ff. familiæ erci.fo.195.

1 Res aliena obligari non potest.in.l.procurator qui pro.nu.1.ff. de procu.fo.111.

Res descripta in meo æstimo,præsumitur mea.in.l.iura & posses. nu, 3.C.de omni agro defer.li.xj.fo.49.

1 Res de facili redit ad suam naturam.in.l.si vnus.§.pactus ne peteret.nu. 27.ff.de pactis.fo.88.

8 Res quæ subiacent restitutioni, possunt alienari, & obligari, tam pro dote,quam aliquis dat,quàm etiam pro dote,quæ exigitur in casu restitutionis.in authentica res quæ subiacent.numero secundo. C. coram de legatis.fo.47.

Et an istud habeat locum quando quis cõstituit dotem pro se ipso, vel persona pro qua hoc facere tenetur.ibi.nu.1.C.&.4.

Et an etiam quando constituit pro alĳs.ibi.

4 Res ob delictum quando ipso iure confiscatur.in.l. meuius. §. duobus. nu.25.ff.de lega.secundo.fo.40.

3 Res est diuisibilis in infinitas partes.in.l.interdum.§. paterfami.nu.1.ff. de hære iusti.fo.125.

Res in dubio intelligitur diuidi in.xij.partes.ibi.nu.2.

3 Res tempore periturę, quando per curatorem datum bonis possunt vendi.in.l.si quis consti.§.sed si sub conditione.numero.1.ff.de hære. insti.fo.126.

5 Res respectu hypothecæ,quòd nõ præscribatur:nisi in potestatem creditores reuertatur,sed ratione proprietatis sic.in.l.si quibus.§.herẽ.nu. 1.ff.de vsusca.& vsurpa.fo.89.

Res si est sumpta fructuario,quòd non sufficit eam reuerti in potestatem domini,quo ad vsucapiouem,respectu vsusfructus,sed respectu ꝓprietatis sic.ibi.nu.4.

Res si est sumpta bonæ fidei emptori,quo ad vsucapionem, necesse est quòd reuertatur in potestatem domini.ibi.nu.5.

1 Res si venditur cum pacto,quòd non exeat de manu emptoris:locando rem non receditur à pacto.in.l.manumissiones. nu.1. ff. de iusti. & iure.fo.7.

5 Res eadem non debet diuerso iure censeri.in.l.eum qui ædes. nu. 2. ff. de vsuscapio.& vsurpa.fo.107.

4 Res æstimatur cum qualitatibus suis.in.l.explicito.§.si hæres.nu.2. ff. ad senatuscon.trebel.fo.143.

Res aliqua dicitur esse iuxta aliam,quando ab ea distat minus decem pedum.in.l.decernimus.numero primo.C.de æquaduc.libr.vndecimo.folio.43.

5 Res quælibet licet iudicetur secũdum præsentem statum,tamen in qualitatibus,quæ non possunt inesse ab origine rei,de facili contrariũ probatur.in.l.si prius,nu.17.ff.de no.oper.nun.fo.22.

Res fit

7 Res fit litigiosa per litis contestationem,& in quo iudicio.in.l.frater tuus.nu.1.&.4.C.communi diuidundo.fo.131.

7 Res immobiles,quòd per diuisionem demonstrantur, in.l. ea quæ.nu. 2.C. de iudi.famil.erciscun.fo.129.

3 Res empta expecunia dotis putatiuæ,est quasi dotalis.in.l.si cum dotē. §.si mulier.nu.7.ff.so.mat.fo.17.

4 Res ꝓhibita alienari,vsucapitur & pręscribitur.in.l.filiusfa.§.diui. nu. 22.ff.de lega.primo.fo.28.

Res empta de castrensi peculio,efficitur castrensis.idem si de profectitio,vel aduentitio.in.l.si in potestate.nu.1.C.de castren.pecu.mili. libr. 12.fo.62.

Res priuati ob publicam vtilitatem auferri potest.in.l. quęcunq;.nu.4. C.de fide instru.& iure hastæ fisca.li.10.fo.8.

5 Res mihi legata sub conditione,si per hæredem sub eadem conditione mihi legetur,conditione existente efficitur mea ex vna causa tantum, & non ex duabus.in.l.possideri.§.ex pluribus.nu.10.ff. de acquirenda possessio.fo.84.

4 Res si deuenit ad eum casum à quo non potuit inchoari non vitiatur,qñ casus superueniens tendit ad eundem effectum cum dispositione. in.l. debitor decem.nu.1.ff.de leg.secundo.fo.47.

5 Res debet denuntiari: licet de ea non debeat solui gabella:aliâs incidit in commissum.in.l.interdum.§.duus quoq;.nu.1.ff.de publicauis & vectigalibus.fo.57.

5 Res est litigiosa,quādo est quæstio de domino,vel rei actione personali:sed si de opere facto in re,vel de aliquo iure reali,non. in.l. quamq;.§. iulianus.nu.1.ff. de aqua plu.arcenda.fo.47.

3 Res dotalis non dicitur esse in bonis viri quo ad onus personale,sed quo ad onus reale.in.l.nec stipendium.nu.2.ff.de impen.in reb.dota.fact. fo.36.

5 Res mobilis pupilli non potest sine decreto alienare,nec vsucapi:adulti sic.in.l.pro emptore.§.si à pupillo.nu.2.ff.pro emptore.fo.112.

Et quod.l. bonęfidei.§.de acquir. rerum domi. loquatur in re mobili. ibi.At.§.hīc,si à pupillo debet intelligi secūdum iura codicis in re mobili,quæ seruando seruari non potest.ibi.nu.3.

4 Res eadem à pluribus vni relicta separatim, semel tantum debetur ab omnibus:secus si testator expressit quòd quilibet insolidum tenetur.in l.si tibi.§.si testamento.nu.1.&.nu.4.ff.de leg.primo.fo.23.

Res in emphyteosim data,cum pacto,vt non alienetur,an si eam recipiens ingrediatur monasterium,transeat ipsa res in monasterium.in.§. illud quoq;.nu.9.in auth.de mona.fo.10.

Res an efficiatur litigiosa, quando agitur actione personali,sicut ipsa actio?in auth.de litigi.& decu.nu.3.fo.49.

6 Res corporales qualiter dicantur diuiduæ vel iudiuiduæ, secundum naturam.& qualiter secundum iuris dispositionem.in.l. stipulat. non diuid.ff.de ver.ob.nu.18.fo.26.

Res corporales diuiduæ,qualiter secundum naturam dicantur?ibidem. nume.19.

Res vna an possit à pluribus possideri pro diuiso, ita q̄ remaneat vna? ibi.nu.20.

2 Res debita si non apparet perēpta,& ignoratur,quid sit de ea: cuius erit periculum.in.l.quid mihi.nu.17.ff.de rebus cred.fo.8.

6 Res propria licet nemini seruiat:communis tamen cum alio,sic.in.l.stipulationes non diuiduntur.ff.de ver.obl.nu.4.fo.26.

6 Res soluta si euincatur quando detur prima actio, & quando agatur de actione.in.l.si quis aliam.ff.de solu.& libera.nu.2.fo.92.

6 Res aptæ ad militiam donatæ filiofamilias,censentur peculiū castrensi. in.l.si forte.ff.de cast.pecu.nu.1.fo.237.

6 Res vna non potest esse plurium insolidum.in.l.hæreditate.§.vlt.ff.de cast.pecu.nu.1.fo.238.

Res quædam possunt esse in pendenti.ibi.nu.2.

5 Res quæ sunt in vsu publico,non possidentur.in.l.j.§.municipes.nu.1. ff.de acquiren.posses.fo.83.

Res ecclesię quando alienatur,an requiratur cōsensus omnium clericorum collegialiter:vel sufficiat consensus singulorum.in.§.quæcunq; vero.nu.18.in auth. vt sponsali.lar.fo.55.

6 Res mea nō potest irreuocabiliter esse mea,reuocabiliter sic.in.l.in bello.§.si quis seruum.ff.de cap.& postli.reuer.nu.1.fol.235.

5 Res prohibita alienari,nō potest in fiscum deuenire per publicationē. in.l.imperator.nu.1.ff.de fideicom.li.fo.77.

8 Res empta ex pecunia pupilli est ei obligata.in.l.quamuis. nu.2. C.de pigno.fo.103.

Res ecclesiæ,quando publicetur propter delictum prælati? in. l. iubemus.nu.2.C.de nauibus non excusan.li.xj.fo.34.

Res immissæ in ciuitatem sine solutione pedagij,si ex dispositione statuti confiscantur,& mulio portauit res meas, & pedagium non soluit, res non publicantur:sed mulio præstabit quantum res valebant. ibidē. nume.3.

3 Res empta pecunia dotali,est dotalis.in.l.si cum dotem.§.si mulier.nu. 1.ff.sol.ma.fo.17.

3 Res empta ex pecunia dotis putatiuę est quasi dotalis.ibi.nu.7.

1 Res efficitur dubia per negationem:nisi negationes manifestę in contrarium appareant.in.l.post rem.nu.1.ff.de transac.fo.96.

5 Res quælibet est libera,nisi seruitus sit imposita.in.l.si prius. nu.14.ff. de no.ope.nun.fo.22.

1 Res quomodo dicatur designari tam in actione vniuersali, quā particulari.in.l.qua quisq;.nu.7.ff.de edendo.fo.73.

Res in actione singulari in libello singulariter exprimi debet , scilicet in eo quod principaliter petitur :secus in accessorio.ibidem neme..10.

2 Res commodata quę remittitur per commodatarium,si perit: cuius periculo pereat?in.l.eum qui.§.sed & si dum.numer.1.ff.commodati.folio.81.

2 Res mea si ad te peruenit sine causa,eam à te condicere possum.in.l. si & me & Titium.nu.1.&.2.ff.de reb. credi.fo.20.

3 Res restitutæ mulieri in casu huius.l.si fierent deteriores,ad quem spectabit incomodum.in.l. si constante.numer.101.ff.solut.matrimo.folio.21.

3 Res alicuius qui fuit contumax si venditur requiritur decretum iudicis coram quo fuit contumacia,& non iudicis,sub cuius territorio est res. in.l.magis puto.C.illud quæri.nu.3.ff.de reb.eo.fo.79.

2 Rei appellatione,quòd contineatur pars.in.l. ait prætor.nu.1.ff. de iureiuran.fo.25.

8 Res immobilis vacans occupata,quę tamen anteà fuit per dominū possessa,efficitur vitiosa.in.l. cum quęrebatur. numero.18. C.vnde vi.folio.97.

2 Res emphyteutica,si diuidatur inter fratres an debeat solui laudemiū, & an possit diuidi domino irrequisito?in.l.& ideo.nu.4.ff. de condictio.furti.fo.68.

3 Res in inuentario taliter ascribi debent vt tutor ex illo possit conueniri.in.l.tutor qui reper.nu.12.ff.de admi.& peri.tuto.fo.60.

4 Res vendita tanto minus valet,quàm soluitur in proxenetis,subhastationibus vel alijs. in.l. quantitas patrimo. numero.1.ff. ad legem falci. folio.138.

5 Res ecclesiæ illicitè à prelato alienata,prælato viuente,non incipit currere præscriptio,sed tempore successoris sic.in.l. qui fundum.§. si tutor.nu.1.ff. pro emptore.fo.113.

3 Res ecclesiæ data in dotem & in emphyteosin , & data in feudū,quòd non transit ad extraneos hæredes.in.l.etiam filios.numero. 2. ff.solut. ma.fo.13.

8 Res religiosa cadit in obligationem cum vniuersitate.in.l.si momento. nu.2.C.quæ res pig.ob.pos.vel non.fo.105.

1 Res quęuis est diuisibilis in infinitas partes.in. l. si cui.nu.2.ff.de serui. folio.184.

Rescripta contra ius elicita,an valeant?in authen.de test. nu. 7.fo.48.

1 Rescripto impetrando, pars quę ex eo lædi potest citari debet . in.l.adoptio.nu.2.ff.de adopt.fo.30.

Rescripta impetrata à potentibus existentibus in curia romana, quòd sint nulla.in.l.tyberianus.numero.1.C.de fundis limitro . &c.libro.xj. folio.50.

1 Rescriptum contra ius diuinum, vel naturale,quando valeat?in.l.quod principi.nu.3.ff.de consti.prin.fo.22.

Rescriptum contra iusgentium quando valeat?ibi.nu.4.

Rescriptum pręsentatum coram incompetenti,non potest coram incompetenti pręsentari.in.l.si quis.nu.3.C.de aquęduc.libro vndecimo. folio.43.

7 Rescriptum dolo impetratum, quando valeat.in.l.pręscriptione.num. 4.C.si contra ius vel vtil.pub.fo.4.

Rescriptum impetratum per obreptiōem, quando tribuat iurisdictionem.ibi.num. 5.

Rescriptum omnino falsum ex eo, quòd nunq; emanauit ex cancellaria quando sit, quòd tribuat iurisdictionem.ibi.nu.6.

7 Rescriptum valet,licet in precibus aliquod omittatur.in.l.non idcirco. nu.1.C.si contra ius vel vtil.pub.fo.39.

7 Rescriptum ad litis,quomodo dicatur perpetuum.in.l. falso asseueratur.nu.1.C.de diuer.rescrip.fo.41.

7 Rescriptum ab excōmunicato impetratum est nullum ipso iure.in.l. vniuersis.nu.1.C.de precib.impera.offi.fo.39.

7 Rescriptum non potest impetrari extra prouinciam, nisi data negligentia iudicis prouinciæ , vel si potentiam aduersarij perhorresceret. in.l.qui in prouincia.numero.2. &.3.C. vbi de crimine agi oportet. folio.118.

5 Rescriptum tale an debeat habere clausulam,nō obstante tali lege.remissiuè.inibi.ibid.

5 Item ille habet licitè,si lege municipali permittitur,& condita à ciuitatibus:quæ habent ex priuilegio præscriptione, vel consuetudine merum imperium.ibi.nu.4.

Item si habuit tanto tempore, q̄ memoria non extat.ibi.

Rescriptum principis specialiter concessum,quòd quis sequatur conditionem matris,non valet: secus si generaliter. in.l. exemplo. numero primo.C.de decurioni & eorum filijs.libro decimo.fo.21.

Reſcriptum emanatum ſuper aliqua re, ſuper qua lex prohibeat reſcriptum fieri, tenet ſi dicatur, non obſtante tali.l.in.l.omnis.nu.2.C. de aquæduc.li.xj.fo.43.

Reſcriptum quo conceditur immunitas, non valet.& quando. in.l. vacuatis.nu.2.&.4.C.de decurioni.& eorum filijs.li.10.fo.20.

Reſcriptum concedens immunitatem, quid continere debeat? ibidem. nu.5.

Reſcriptum iudici intra annum præſentari debet incipiendo à tempore quo potuit iudicis copia haberi.in.§.omnem vero.nu.18.in aut. de litigi.& deci.fo.50.

5 Reſcriptum principis quòd non ſumat vires niſi à die prçſentationis.in l.ſi duas.nu.7.ff.de excu.tuto.fo.81.

7 Reſcriptum contra ius quando nemini nocet, & prodeſt petenti, an valeat.in.l.reſcripta.nu.1.C.de precib.impera.offeren.fo.39.

4 **Reſecatum** per falcidiam an ſit naturaliter? quòd ſic cõtra vltramontanos.in.l.lex falcidia.§.ſecundo capite.nu.1.ff.ad legem falci.fo.132.

8 **Reſciſsio** facta in perſonam vnius correorum, quando alteri noceat? in authen.hoc ita.nu.65. C. de duo. reis ſtipu.fo.114.

7 Reſciſsio venditionis facta citra dimidiam iuſti pretij, qua actione fieri petatur.in.l.rem maioris.nu.2.C.de reſcind.vend.fo.173.

6 Reſciſsio contractus facta in perſona vnius quãdo alteri noceat.in. l.ex duobus.ff.de duo.re.conſtit.nu.41.fo.62.

4 **Reſeruatio** exceptionum quam iudex facit quid operet? in.l.ille à quo.§.ſi de teſtamẽto.nu. 5.ff. ad ſenatuſcon.trebel.fo.146.

8 Reſeruatio expenſarum fit in ſententia, ſi iudex condemnet in impenſis: licet non taxet quantitatẽ: vel ſi pronuntiat poſſe peti expenſas in futurum.in.l.terminato.nu.1.2.&.3.C.de fruct.& lit.expen.fo.77.

6 Reſeruatio quam facit iudex ꝙ notarius poſsit conficere inſtrumenta, an valeat, cum eum damnat.in.l. diuus.ff.de iniur. & famo.libel.nume. 1.fo.143.

4 Reſeruentur verbum, importat fideicommiſſum.in.l.filiam.num.1. ff. de auro & argento legato.fo.94.

3 **Reſigillans** teſtamentum cancellatum, quando in dubio videatur facere cauſa renouandi.in.l. in fraudem. §.ſicut.nu. 2.ff.de mili.teſt.fo.164.

Reſiſtens officiali de facto exequenti, poteſt conuocare coniunctos & amicos, & etiam vicinos: & etiam ſine conuocatione poſſunt conuenire.in.l.prohibitum.nu.3.C. de iure fiſci. li.10.fo.5.

Reſiſtere de facto & propria authoritate, quòd liceat, contra officiales facientes illicitas extorſiones.in.§.Et hoc quoq;.nu.1. in authẽ. vt litig. iu.fo.56.

2 **Reſolutio** contractus iudicatur eius naturæ, cuius cõtractus in.l.& ideo.nu.2.ff.de condi.furti.fo.68.

4 Reſolutio conditionalis in contractibus non facit primum contractum conditionalem: ſed in vltimis voluntatibus ſic.in.l.ſi legatum. nu.2. ff. de adimen.leg.fo.102.

4 **Reſpicientia** de proximo aliquod inſtrumentum, dicuntur inſtrumentum.in.l. cum delanionis. §. Aſinam.nu.1.ff.de fun.inſtructo.fo.83.

8 **Reſpondendo** pronuntiando, vel dicendo, ſubitarius nemo eſſe debet.in.l.hac lege.nu.1.C.de ſen.ex peri.recit.fo.67.

5 Reſpondens ſimpliciter ſecundum verba, licet habeat duplicem intellectum, dicitur ſimpliciter reſpondere.in.l.hæredes.nu.4.ff.de vulg.& pupil.fo.136.

4 Reſpondẽti poſitioni perſuaſiõe aduerſarij datur reſtitutio.in.l. æquiſſimum.nu.2.ff.de eo per quem fac.erit.fo.67.

Reſpondere poſitionibus, quis cogi poteſt, iudicis officio.in.§. quia igitur.nu.5.in authen.de his qui ingre.ad appel.fo.28.

1 Reſponſio poſitionibus debet fieri coram iudice pro tribunali ſedente. in.l.vbicunq;.nu.20.ff.de interro.actio.fo.199.

2 Reſpõſio debet adaptari ad interrogata.in.l.certi conditio.§. de poſui. nu.5.ff.de rebus credi.fo.12.

Reſpublica propter diſſentiões & crimina minuitur: burſa communis augetur.in rub.de iure fiſci. nu. 1.li.10.fo.2.

Burſa communis & fiſcus, idem ſunt.ibi.

7 Reſpublica, an habeatur loco pupilli.in.l.quinquaginta.nu.1.C.de excuſa.tuto.& curato.&c.fo.194.

Reſpu.habetur loco pupilli, non adulti.in.l.Rempu.nu.1.C.de iure rei. li.xj.fo.4.

Reipu.lex habet locum in qualibet ciuitate.ibi.nu.2.

Reſpub.reſtituitur vſq; ad quadriennium.ibi.nu.3.

Reſpub.in quibus non habeatur loco pupilli.ibi.nu.4.

Reſpublica quomodo accipitur, & quando reſpub. & fiſcus ſint idem, in auth.de hæred.& fal.nu.2.fo.2.

Reſpublica & fiſcus, an ſint idem.in rub.de iure fiſci.nu.37.9.&.10.libro.10.fo.2.

7 Reſpublica an vtatur iure pupillorum, vel iure adultorum.in.l, reſpublica.nu.6.C.quib.ex cau.maio.in integ.fo.103.

6 Reſpub.per diſſenſiones ciuiles læditur.in.l.ſi quis ingenuam.§.vlti.ff. de cap.& poſtli.reuer.nu.1.fo.235.

Reſpublica accipitur quatuor modis.in rub.de iure fiſci. numer.5.lib. 10.fo.2.

Reipublica quomodo accipiatur.in rub.de iure reipublicæ. nu.1.libro xj.fo.40.

Reſpublica habet duo patrimonia.in rub.de iure fiſci.num.15.libr.10. fo.2.

Reſpublica, ſi habet gramen advendendum, omnes tenẽtur emere: nec aliquis excuſatur: licet ei neceſſarium non ſit.& eſt munus patrimoniale.in.l.quoties.nu.2.&.4.C. vt nemini liceat in empti.ſpecie ſe excuſa. li.10.fo.18.

Reſtauratio murornm non poteſt fieri inconſulto principe.in.l.ꝑ ædibus.nu.1.C.de diuer.præ.vr.li. xj.fo.51.

2 **Reſtituere** quis tenetur, quod ad ſe ex re aliena peruenit.in l.ſi eum ſeruum.numero.1.ff.de rebus credit.folio.16.

5 Reſtituere rogatus titio hæreditatem, cui teſtator debebat decem, tenetur reſtituere per reſtitutionem hæreditatis etiam decem debita ex cõtractu.in.l.thais.§.titius ſticho.nu.2.ff.de fideicom.li.fo.78.

1 Reſtituere litem quid ſit? in.l. diuus.nu.7.ff.de in integ.reſt.fo.123.

5 Reſtitui qualiter debeat, qui aliquo tempore eſt læſus in quadriennio, in.l.ait prætor.§.ſi conditionalis.ff.quæ in frau.cred.nu.1.fo.144.

2 Reſtitutio, eſt in priſtinum ſtatum repoſitio.in.l.interdum.nu.3. ff.de condict.indeb.fo.55.

6 Reſtitutio cui rei erat facienda ex fideicommiſſo illam emit an aliquo, an ſibi præiudicet.& fideicommiſſum habeat locum.in.l.qui romæ pecu.§.duo fratres.ff.de ver.ob.nu. 26.fo.47.

Reſtitutio quòd competat etiam minori: licet ſit tutus exceptiõe.in authẽ.de tempore non ſolu.pe.nu.13.fo.48.

6 Reſtitutio in integrum quòd tollat obligationem ciuilem non naturalem, & quando per eam tollatur obligatio fideiuſſoria.in.l.Stichum.§. naturalis obligatio.ff. de ſolu.& liberat.nu.3.fo.98.

5 Reſtitutio aduerſus ſententiam latam per imperitiam quando detur ex clauſ.generali, & in caſu huius leg. diuus adria. quis obtineat, debet probare teſtes falſum dixiſſe, & fuiſſe corruptos.in.l. diuus Adria.ff.de re iudi.nu.2.&.3.fo.125.

7 Reſtitutio derogata propter defectum probationis, poteſt iterum peti.in.l.cum circa.nu.3.C.ſi minor ſe maio.dixe.fo.100.

1 Reſtitutio in integrum eſt ſcripta in rem, & per eam agitur contra tertium poſſeſſorem.in.l.æmelius.nu.4.ff.de mino.xxv.ann.fo.137.

1 Reſtitutio quando petitur ad tempus tantum: tunc datur tantum tempus ad petendam reſtitutionem, quantum eſt illud, in quo quis fuit læſus, & non vltra.in.l.nec non.§.ſi quis ſçpius.nume.1.ff.quibus ex cau. maiores.fo.144.

3 Reſtitutio rei, an fiat vigore primi iudicij reſcindentis.in.l.ſi ſine hærede.§.interpoſito.numero ſecundo.ff.de admini.& peri.tuto.vel cura. folio.63.

3 Reſtitutio in integrum reſtituit, quod lçſio abſtulit.ibi.nu.3.

1 Reſtitutio ad quid impetretur? in.l.ab hoſtibus.§.ſed quod ſimpliciter.nu.5.ff.qui.ex cau.ma.fo.141.

Reſtitutio eſt in priſtinum ſtatum repoſitio.ibid.

Reſtitutio in integrum, intra quantum tempus petat & terminari debeat? ibi.nu.12.

4 Reſtitutio in integrum quòd detur hæredibus pupilli decedentis hæreditate non adita.in.l.qui duos.numero quinto.ff.de rebus dubijs. folio.105.

4 Idem in hæredibus minoris.ibi.nu.eo.

4 Idem in quocunque impedito iuſta cauſa, quod eſt non pro amplatione.l.Pantonius.ff.de acqui.hære.ibidem.nu.eo.

3 Reſtitutio dotis facta ab eo qui vergit ad inopiam, in quo differat ab ea quæ fit ab eo qui non vergit in periculo deteriorationis rerum.in.l. ſi conſtante.nu.99.ff.ſol.ma.fo.21.

3 Reſtitutio dotis ad hoc vt fieri poſsit in caſu huius.l.requiritur ꝙ appareat inſtrumentum dotis confectum, ante contractum matrimonium. ibi.nu.100.

3 Reſtitutio in integ.quòd poſsit cedi.in.l.ſi minoris.nu.5.ff.de admi. & peri.tuto.fo.62.

3 Reſtitutio facta à principe non aufert ius alterius.in.l.gallus.§.& quid ſi tantum.nu.12.ff.de lib.& poſt.fo.110.

1 Reſtitutio in integ.eſt in rem ſcripta, & ideò datur in ſubſidium contra tertium: cum diſtinctione tamen.in.l.in cauſæ.j.§.interdum.nu.1. ff.de mino.xxv.ann.fo.134.

Et qualiter agatur contra tertium poſſeſſorem in reſtitutionem in integrum.ibi.nu.2.

1 Restitutio in integ. an transeat ad hæredes. in. l. interdum. nu. 1. ff. de mino. xxv. an. fo. 135.
1 Restitutio in inte. non tollit actionem, nec obligatiōem: sed inducit exceptionē. in. l. denique. §. sed vtrum. numero. 4. ff. de mino. xxv. ann. folio. 132.
1 Restitutio in integ. quod concurrat cum condictione indebiti vel sine causa. in. l. in causæ. ij. §. pomponius. nu. 2. ff. de mino. xxv. annis. fo. 135.
1 Restitutio in integrum est officium iudicis & non actio. in. l. in causę. ij. nu. 2. ff. de mino. xxv. ann. fo. 134.
Restitutio in integrū quòd nō competat, etiam ei qui tutus est ope exceptionis. ibi. nu. 3.
4 Restitutio quæ fit à senatu, vel principe, reputatur impossibilis. in. l. in contratabulas. §. qui habebat. nu. 1. ff. de bonorum possessione contra. fo. 185.
1 Restitutio in integrum, quando petitur incidenter non requiritur speciale mandatum, secus quando principaliter. in. l. illud. §. si talis. nu. 3. ff. de mino. xxv. ann. fo. 135.
Restitutio conceditur causa cognita etiam à delegato. in. l. omnes. nu. 1. ff. de in integ. rest. fo. 123.
1 Restitutio est in pristinum statum repositio. in. l. quod si minor. §. restitutio autem. nu. 1. ff. de mino. fo. 135.
3 Restitutio concessa post quadriennium quando non valeat ipso iure. in. l. scire oportet. §. consequens. nu. 4. ff. de excu. tuto. fo. 84.
3 Restitutio principis & postliminij, equiparatur. in. l. si quis filio. §. quatenus. nu. 1. ff. de iniusto rupto & irri. test. fo. 116.
3 Restitutio non retrotrahitur sicut postliminium. ibi. nu. eo.
4 Restitutio an sit necessaria in fideicommissario rogato restituere, an verò actiones in eum transeunt ipso iure. in. l. explicito. §. de illo. nu. 1. ff. ad senatuscon. trebel. fo. 142.
7 Restitutio cur concedatur ex læsione causata propter venditionem rei factam legis authoritate. in. l. si cum. numero. 1. C. de restitutio. milit. folio. 101.
Et quando per hanc restitutionem in integrum, quando quis recuperabit rem. ibi. nu. 2. fo. 102.
1 Restitutio in integ. intra quantum tempus peti potest. in. l. diuus. nu. 8. ff. de in inte. rest. fo. 123.
7 Restitutio ex læsione contingenti in ipso contractu quando petitur, quod statutum attendatur. in. l. cunctos populos. nume. 20. C. de suma. trini. fo. 5.
8 Restitutio fideicommissi facta existenti in potestate: quæritur ei in cuius potestate est. in. l. post mortem. nu. 6. C. de fideicom. fo. 44.
8 Restitutio fideicommissi, quando fieri possit soli tutori, & simplici procuratori. in. l. sancimus. nu. 1. C. ad senatuscon. tre. fo. 50.
6 Restitutio in integrum non datur minori, respectu minoris, pro eo quod habuit initium in personam defuncti, si nihil est gestum cum eo: sed bene potest restitui ex clausula generali, si qua mihi iusta causa. in. l. cū filiussa. §. in hac stipulatione. ff. de vero. obliga. nu. 4. fo. 22.
4 Restitutio quæ fit ante mortem non præiudicat pauperibus superuenietibus, cùm illa debeat fieri post mortem. in. l. cum pater. §. à filia. nu. 1. ff. de le. tertiò. fo. 45.
2 Restitutio in integrum competit aduersus latam culpam, non aduersus dolum. in. l. quod nerua, numero. 23. ff. depositi vel contra. fo. 106.
5 Restitutio in integrum aduersus sententiam, si petatur, quando impediat executionem. in. l. si se non obtulit. §. condemnatum. nu. 3. ff. de re iudica. fo. 118.
7 Restituere rem, est quoddam indiuiduum, & quando dicta obligatio sit inualida. in. l. pro hæreditarijs. nu. 2. C. de hæredi. actio. fo. 141.
7 Restitutio quando detur aduersus libertatem. in. l. si post. nu. 1. C. si aduersus libertatem. fo. 97.
7 Restitutio in integrum aduersus exceptionem, quibus modis & casibus concedatur? in. l. si mater filij. ff. de excep. rei iud. nu. 1. fo. 172.
7 Restitutio quando concurrat cum alia actione contraria. in. l. etiam. nu. 1. C. si tutor vel cura. interue. fo. 94.
7 Restitutio in integrum competit iure magistratus. in. l. cum scimus. nu. 2. C. vbi & apud quem cog. fo. 100.
7 Restitutio aduersus sententiam latam contra administratorem minoris quando detur minori. in. l. in rem pupilli. nu. 1. C. si aduer. rem iudicat. fo. 95.
Restitutio in integrum quando competat: vt habeat locum aliud remedium, puta appellatio. ibi. nu. 2.
7 Restitutio in integrum, an & quibus castris detur. in. l. respublica. nu. 3. C. quis ex cau. ma. in integ. fo. 103.
7 Restitutio dotis si debet fieri, & ille cui fieri debet tenetur ex forma statutorum recipere possessiones insolutum, secundum æstimationem castri, prout ipse elegerit, qualiter tūc debeat fieri. in. l. si ex falsis. nume. 10. de transactio. fo. 72.
7 Restitutio aduersus dotem immoderatam, quando detur muliere mortua. in. l. quoniam. nu. 2. C. si aduer. dotem. fo. 97.
7 Restitutio in integrum quid operetur. in. l. si ea quę. nu. 5. C. de fideiussmino. fo. 94.
Restitutio in integrum, quando dicatur beneficium personale: & quando reale. ibi. nu. 6.
Et restituto minore, an fideiussor habeat de nouo petere restitutiōem in casibus, in quibus beneficium ad ipsum transit. ibi. nu.
2 Restituere debens castrum: quòd non dicitur restituere vacuum si in eo facit fortilitium, licet in solo proprio. in. l. ratio. §. si emptor. nu. 2. ff. de actio. emp. & vendi. fo. 120.
1 Restitutio in integ. non restituit rem, sed ius agendi, vel tollit exceptionis obstaculum. in. l. qui proprio. §. item quæritur. numer. 1. ff. de procurat. fo. 109.
Restitutio quid restituat. ibi. nu. 2.
Restitutio in integrum, quòd non detur aduersus errorem iuris. in. l. cū fideicommis. nu. 4. fo. 134.
2 Restitutio in integrum, quòd producat exceptionem: & non tollit nec ciuilem nec naturalem obligationem, & quando aliquis petit per in integrum restitutionem se liberari ab aliqua obligatione. in. l. iulianus verum. nu. 31. ff. de condi. indebi. fo. 64.
7 Restitutio quando detur aduersus læsionem contingentem intra modicum tempus postquam cessauit absentia. in. l. minus ex tutela. nu. 6. C. si aduer. rem iudica. fo. 95.
Restitutio in integrum restituit minori, quod abstulit ei lęsio. ibidem. nume. 9.
3 Restitutio, est verbum obliquum. in. l. centurio. nu. 20. ff. de vul. & pupi. sub. fo. 147.
2 Restitutio concessa super principali, quòd ad accessorium non extenditur. in. l. stichus. §. lucius titius. nu. 1. ff. de condi. indebiti. fo. 66.
2 Restitutio in integrum, quòd transeat ad hæredes. in. l. arbitraria. nu. 3. ff. de eo quod certo loco. fo. 71.
5 Restitutio quòd non detur aduersus interruptionem præscriptionis factam per inundationem. in. l. possideri. §. labeo. nu. 2. ff. de acquirend. posses. fo. 86.
8 Restitutio tantum restituit, inquantum id aduersus quos restitutio petitur, abstulit. in. l. in quęstione. nu. 4. C. de senten. pas. fo. 127.
4 Restitutione possum ius meum conseruare si res pro qua vel in qua ius habeo, peruenit ad me sub spe restituendi. in. l. si seruus. nu. 1. ff. de leg. primo. fo. 19.
4 Restitutione facta in vna re quando videat facta in omnibus. in. l. restituta. nu. 1. ff. ad senatuscon. treb. fo. 151.
5 Restitutionem alicui cōcedendi, iusta causa est, quando verisimiliter inductus fuit ad aliquid credendum. in. l. non solum. §. morte. nu. 36. ff. de ope. no. nun. fo. 18.
8 Restitutionis causa quòd sit priuilegiata. in. l. si quis ad se fundum. nu. 1. C. ad leg. Iu. de vi pub. vel priua. fo. 124.
3 Restitutus non recuperat locum quē inuenit plenū. in. l. Gallus. §. & quid si tantum. nu. 11. ff. de lib. & posth. fo. 110.
Restitutus non recuperat bona in alium alienata. ibi. nu. 13.
8 **Refutatoriæ** preces quæ dicantur. in. l. quoniam. nu. 3. C. de appell. & consulta. fo. 84.
6 **Retinens** mulierem causa libidinis circa. xx. horas, nō tenetur de plagiario nec de priuato carcere: secus si vltra. xx. horas. in. l. verum est. ff. de fur. nu. 6. fo. 124.
7 Retentio quando habeat locum ob res donatas, vel amotas. in. l. rem in præsenti. nu. 11. §. taceat. C. de rei vxo. actio. fo. 185.
Reuendendi promissio, cui facta est, is prius pretium debet restituere. in. §. illud quoque. nu. 3. in auc. vt exac. instan. do. fo. 46.
2 Reuendito fundo qui debebat vigore promissionis reuendi, pignus resoluetur. in. l. vbi autem. §. sed & Marcellus. nu. 1. ff. de in diē adiectione. fo. 118.
7 **Reuersus** quando agat de proprietate, quando aliquis fuit in possessione bonorum suorum. in. l. si quis alterius. numero secundo. C. vbi in rem actio exercitoria debeatur. folio. 118.
3 Reuertatur, est commune. in. l. centurio. numero. 53. ff. de vulgari & pupil. sub. fo. 150.
4 **Reuocata** positione tua meæ positioni assensisti: potero meam positionem positam post tuam reuocatione nem reuocare. in. l. post legatum. numero. 13. ff. de his quibus vi indig. fo. 111.
2 Reuocatio procuratoris mandati, an requiratur quòd perueniat ad procuratorem? remissiuè. in. l. si pecuniam. §. si seruum. nu. 2. ff. de condict. cau. da. fo. 42.
Reuocatio inofficiosæ donationis, an fiat ipso iure? & quando per sententiam? vbi, quòd reuocatio quæ fit per liberos superuenientes, fit ipso iure. in auc. de immensis dona. nu. 17. fo. 45.
4 Reuocatio sola donatoris an sufficiat? in. l. Titia. §. lucius. nu. 1. ff. de lega. ij. fo. 48.
5 Reuocatio mandati quando ex reuocatione mandatarius non læditur, debet ad notitiam mandatarij peruenire. in. l. si pater. nu. 1. ff. de manumis. vindicta. fo. 76.

5 Reuocatoria,an habeat locum cum alienatio ſit in fraudem de facto.l. ſi pater.ff.quæ in frau.cred.nu.2.fo.145.

6 Reum intra decẽ dies poſſe repeti,qualiter intelligat.in.l.libellorum.§.ſi accuſator.ff.accu.& inſcrip.nu.6.fo.158.

5 Reus,ſi poſt primum decretum venit,& non vult expenſas reſtituere: ſed vult impedire ſecundum decretum non auditur. & ſecundum decretum interponitur.in.l.ſi finita.§.iulianus.nu.35.ff.de dam. infect.folio.35.

7 Reus tenetur edere actori ad replicationem fundandam & ad intentionem fundatam coadiuuandam.in.l.& quæ.nu.2.C.de edendo.fo.48.

Reus,quando teneatur edere actori inſtrumenta communia. ibidem. nu.4.

6 Reus de ſocijs quando poſsit interrogari?in.l.repeti.§.is qui.ff.de quæſtio.nu.1.fo.198.

7 Reus cogitur docere de titulo ſuę poſſeſsionis ad actoris incommodũ. in.l.ſiue poſsidetis.nu.3.C.de proba.fo.145.

4 Reus edit actori ad intentionem coadiuuandam.in.l.qui concubinam. §.cum ita.ij.nu.2.ff.de lega.ter.fo.55.

5 Reus,quando comparet per procuratorem minus legitimum, perinde habetur,ac ſi non veniſſet.in.l.ſi finita.§.iulianus.nu.13.ff.de damno in fecto.fo.34.

2 Reus poſt probationem actoris ſi confiteatur,index poteſt illam confeſsionem reijcere.in.l.eum qui.nu.6.ff.de iureiuran.fo.31.

2 Reus debet petere dilationem ad deliberandum quid iurare velit,non ad iudicandum.in.l.non erit.§.ſi neq.nu.3.ff.de iureiuran.fo.25.

6 Reus veniens poſt interpoſitum primum decretum, & allegãs aliquam cauſam, propter quam non tenetur expenſas reſarcire:& iudex pronũciat ipſum audiendum,niſi refectis expenſis, poteſt ab hac pronunciatione appellare.in.l.ante ſententiam.ff.de appel.recip.nu.19.fo.223.

2 Reus qui recuſauit iuramentum,ſi moriatur anteq pronuntietur eum haberi pro confeſſo,vel condemnato: quòd eius hæres non poterit condemnari ex iſta facta confeſsione.in.l.manifeſte.nu.7.ff.de iureiurando.fo.37.

2 Reus qui confitetur per torturam,licet primò negauerit,vel cõtra ipm ſit deuentum ad iuramentum in defectum probationis,non punitur vt negans.in.l.eum qui.nu.10.ff.de iureiurando.fo.31.

Reus ſi deferat iuramentum actori,reſpectu alicuius rei quam actor dicit ſibi deberi ſi illa res pereat penes reum, quãdo pereat periculo actoris,vel rei.ibi.§.ſi iurauero.nu.3.

2 Reus volens euitare moram & commiſsionem pœnæ,quãdo debeat ire ad domum actoris cum re debita.in.l.item illa.nu.9. ff. de conſtitu. pecu.fo.76.

Reus ſi vult purgare moram, quòd debeat ire ad domum creditoris. ibi.nu.10.

Reus ſi non probat nec actor ſe fuiſſe in die paſchatis florentiæ, vbi ſolutio erat fienda,quòd mora non dicitur probat per lapſum diei, & creditor tunc conſtituitur in mora per interpellationem.ibi.nu.11.

2 Reus qui primò negauit delictum,ſi poſtea confeſſus eſt, quòd non habeat beneficium ſtatuti,& iudex recuſare poteſt.in.l.eum qui. numer. 4.ff.de iureiuran.fo.31.

1 Reus dilatione ſibi data ad probandum non poteſt renũciare quin actor non poſsit probare. in. l. ſi arrogator. numero. 23.ff. de adoption.folio.29.

2 Reus quòd poſsit in ſe aſſumere onus probationis.in.l.circa.num.2.ff. de nautico fœnore.fo.150.

2 Reus quòd poſsit moram purgare vſq ad litem conteſtatam. in.l. ſed & ſi alia.nu.1.ff.de conſti.pecu.fo.76.

2 Reus quòd non teneatur de fructibus percipiendis,ſi non præcedit intra tempus,quod datur iuducatis.in.l.fideicommiſ.num.1.ff.de vſu.folio.148.

Reus an excuſetur à mora ratione partis,quæ indebitè petitur.ibi.n.5.

5 Reus fundans ſe in præſcriptione,quòd debeat articulare,quod poſſedit per decem annos proximè finitos in tali menſe,vel die, vel inchoatos tali tẽpore.in.l.celſus.nu.27.&.29.ff.de vſucap.& vſurpa.fol.109.

8 Reus veniẽs ſemper auditur,antè quàm ſit interpoſitum ſecundum decretum.in auth.& qui iurat.nu.4.C.de bonis auth.iud.poſ.fo.91.

8 Reus an poſsit opponere exceptionem dominij.in.l.non ab re.nu. 1.& 3.C.vnde vi.fo.97.

8 Reus non poteſt recõuenire actorem de cauſa præiudiciali,de qua aliâs ideò iudex cognoſcere non poſsit,etiã vtraq parte volente:ſecus ſi partibus volẽtibus,aliâs poſſet. in authen.& conſequenter.nu.5.&.6.C.de ſen.& interloc.om.iud.fo.71.

1 Reus contra quem eſt interpoſitum primum decretum in actione cõfeſſoria,qualiter auditur.in.l.is cuius.nu.6.ff.ſi ſerui.vend.fo.190.

1 Reus allegando pactum de non petendo poſt litem conteſtatam, videtur de eo opponere.in.l.ſi vnus.§.pactus ne peteret.numer.18.&.21.ff. de pactis.fo.87.

1 Reus ſi tempore condẽnationis condẽnatur in alijs vltra id quod venit in prima ſententia,pro illa habet primam dilationem quæ datur iudicatis.in.l.ſi cum exceptione.§.quatenus.nu.6.ff.quòd met.cau.fo.127.

5 Reus ſi venit,& iudex pronuntiauit litem conteſtatam, & præcepit ei quòd conteſtatur:& non vult reus conteſtari, peruenitur ad primum decretum.in.l.ſi finita.§.iulianus.nu.16.ff.de damno infe.fo.34.

Et ſi reus non venit neq miſit,& ſic ſit contumax,peruenitur ad ſecundum decretum:licet iudex non pronuntiet ipſum cõtumacem.ibidem. nume.17.

5 Reus excipiens ſi in exceptione ſuccumbit,nõ prohibetur quod in exceptione deduxit,in alio iudicio tractare.in.l.fundum Titianum.ff.de excep.ſeu præſ.& præiu.nu.1.fo.170.

Reus ſi in exceptione obtinuit,facit præiudicium in alio iudicio actori. ibidem.

Reus an poſsit agere confeſſoria contra agentem contra ſe ad fundũ rei vendicatione.ibi.nu.5.

Et ſi ego cõtra te cõfeſſoria,tu rei vẽdicatione cõtra me ad fundũ,ego dico ſeruitutem mihi deberi,quòd agitur ſuper ſecundo iudicio.ibi.

Et regula iſtius leg.procedit quando duo iudicia proponũtur ab eo.& eadem parte.ibi.

Et ſi condemnatoria lata in ſecundo iudicio, parat plenum præiudicium in primo,& vnum iudicium ſit propoſitum ab vno, aliud ab alio, ſuper ſecundo tantùm procedetur.ibi.

5 Rei vẽdicatione ſi agam,tertius poteſt agere cõtra me confeſſoria. in.l. fundum titianum.ff.de excep.ſeu præſ.& præiu.nu.6.fo.170.

Rei vendicatione & confeſſoria ſimul propoſita, procedetur ſuper rei vendi.ibi.nu.9.

1 Reus ſi opponit ſe non contraxiſſe nec deliquiſſe in territorio,an detur terminus reo ad probandũ,& iudex cognoſcat ſummatim.in.l.ex quacunq.ij.nu.21.ff.ſi quis in ius voc.non. fo.60.

8 Reus corrumpens iudicem vel procuratorem actoris, amittit cauſam ſicut econtra in actore.in.l.conſtitit.nu.3.C.de pœna iud. qui malè iudica.fo.76.

Et quando eam amittat ipſo iure: & quando per ſententiam. ibidem. nume.4.

1 Reus poteſt petere rem in libello deductam ſibi oculis ſubijci.in.l.qua quiſq.nu.2.ff.de edendo.fo.73.

1 Reus qui habuit terminum ad deliberandum,debet intra illum proponere omnes ſuas exemptiones.ibi.nu.2.

5 Reus abſens impediens,quando teneatur mittere procuratorem ad contumaciam excuſandam?in.l.quia tractatus.§.1.de diuer. & tempo. præſcrip.nu.4.fo.175.

7 Reus,quando cogatur dicere titulum ſuę poſſeſsionis.in.l.cogi.nu.1.C. de peti.hęre.fo.125.

Reus cogitur dicere titulum ſuæ poſſeſsionis.in hæredi.peti. ibidem. nume.2.

Reus poteſt opponere de titulo,etiam poſt li.conte.& exce.tit.eſt peremptoria.ibi.nu.5.

6 Reus qui reſpondet ſe non habuiſſe pecuniam,& ſi habuit, quod expẽdit in negotijs actoris,nõ dicitur ſimpliciter reſpondere, & habetur ꝓ confeſſo, ſtante ſtatuto, ꝙ non reſpondens ſimpliciter, habeatur pro confeſſo.in.l.ſtipulatio non poteſt.§.ſi quis ſimpliciter.ff.de ver.obli. nu.3.fo.3.

5 Reus in exceptione eſt actor impropriè.in.l.agere etiam.ff.de except. ſeu præſ.& præiud.nu.1.fo.167.

Reus poteſt proponere exceptionem ſine ſcriptura,licet iudex eam in ſcriptis redigi faciat.ibi.nu.4.

Reo aliquid aſſerenti quando incumbat onus probandi?ibi.nu.3.

Reo factum proponere,ex quo reſultet exceptio,abſq eo, dicat excepio,ſufficit.ibi.nu.6.

Et ſtatutum loquens de actore,non verificatur in reo excipiente.ibi.

6 Reus,qui comparuit in primo & ſecundo termino citationis,ſed non actor,ſed in termino comparuit actor,non reus,an ſit contumax. in.l.q ante calen.ff.de ver.oblig.nu.3.fo.12.

7 Reus in vetito examine,quomodo poſsit trahere actorem.in.l.in criminali.nu.1.C.de iur.om.iud.fo.117.

7 Reus ſi rñdendo negat,& dicat quòd non reſpondet animo litem conteſtandi:quòd non inducatur litis conteſtatio.in.l.res in iudiciũ.nu.15. C.de litis conteſta.fo.115.

Et ſi in reſpondendo reus confiteatur,an per hoc inducatur litis conteſta.ibi.nu.21.

7 Reus non tenetur edere actori intentionem fundandam.in.l.ipſe diſpice.nu.1.C.de edendo.fo.43.

Reus ex cauſa tenetur edere actori, & cogitur officio iudicis. ibidem. nume.2.

7 Reus non obſeruans promiſſa conuenitur prima actione,ad quam reuertitur actor,& non actione præſcriptis verbis.in.l.ſiue apud.nu.3.C. de tranſactio.fo.66.

5 Reus conuentus, licet libellum accipiat, non tenetur niſi interrogatus reſpondeat,an poſsideat.in.l.ſi à te fundum.§.j.ff.de excep.rei iudi.nume.2.fo.171.

Practica eſt in dicto caſu vt pronuncietur rem eſſe actori,,& quòd reus abſoluatur.ibi.

5 Reus num efficiatur dominus,si agens rei vendicatione succumbat? in.l.excep.rei iudi.nu.1.fo.174.

5 Reus si primò agenti condemnatus est insolidum,secundò similiter in solidum:quis eorum erit melioris conditionis in executione?in.l.sunt q. ff.de re iud.nu.4.fo.124.

5 Reus,qui actori petenti at summariè in causa procedat:respondet nō debere procedi sine libello videtur iudicem consentire in.l.quidam con sulebant.ff.de re iudic.nu.10.fo.129.

Reus conuentus ab actore ad vnam rem,potest actorem pro pluribus reconuenire.in.§.illud nu.5.in authen.de excu.& his qui.fo.46.

Reus,an possit simpliciter duas exceptiones contrarias proponere?remisiuè.in.§.studium.nu.2.in authen.de triente & semis.fo.19.

Reus,qui mendaciter negauit se possidere,an possit postea de suo iure docere?in.§.illud quoque.numero.11.in authenti.de triente & semi. folio.19.

Reus debet se subscribere libello:sed consuetudo non seruat.in.§.illud quoque.nu.2.in authen.de exhiben.re.fo.26.

Reus possidens immobilia,non cauet de iudicio sisti.ibidem. nu.15.

Reus cauere debet de iudicio sisti:nec releuatur per depositionem pignorum.ibidem.nu.16.

6 Reus quando habet aliqua iudicia pro se,contra eum debent esse grauiora vt possit torqueri.in.l.in criminibus.§.j.ff.de quæstionibus.numero.2.fo.193.

6 Reus si citatur ad domum satis est in criminalibus.in.l.inter accusatorem.ff.de public.iudic.nu.7.fo.153.

5 Reus cur proponit plures exceptiones,quàm actor actiones?in.l.nemo prohibetur.ff.de exceptio.seu præs.& preciu.nu.1.fo.169.

6 Reus quando citatur in criminalibus, satis est quòd citetur ad respondendum accusationi,vel inquisitioni:nec requiritur,quòd accusatio. inferatur.tenor vel inquisitionis in citatione.in.l.inter accusatorē.ff.de publi.mo.nu.6.fo.153.

Et cōsuetudo Perusiina seruat,ꝙ in citatiōe inferat̃ citatio vel inquisitio.ibidem.

6 Reus cōdēnatur in expensis à tēpore,quo cōstat eū iustā causam ignorantiæ:secus est in actore in.l.qui in alterius.ff.de reg. iur.nu.2.fo.261.

6 Reus cui fuerūt datę tres dilationes ad diuersa,si nō cōparet in prima, nō excusatur.in.l.si quis ante Calend.ff.de ver.oblig.nu.4.fo.12.

6 Reus qualiter probabit innocentiam,si dies cōmissi criminis nō ponit̃ in accusatione.in.l.is q reus.ff.de publ.iudi.nu.10.fo.151.

Reus potest ad instantiā interrogare accusatorem,vt ponat diem com missi criminis in accusatione,vt reus certificet̃,& est satis equū ibidē.

6 Reus accusatus an possit habere honores,& quid si crimen opponat̃ p modum exceptionis?in.l.reus.ff.de mune.& ho.nu.1.fo.245.

6 Reus delinquēs qui in primo iudicio fuit cōtumax,si cōparet & contumaciam purgat potest exceptionē præuētionis coram secundo iudice opponere?in.l.sepulchro viola.§.j.ff.de sepul.vio.nu.5.fo.144.

6 Reus ꝙ possit dare exceptiones die feriata,non tamen terminū ad eas ꝓponendas.ff.in.l.miles.§.sexaginta dies.ff.ad leg.iul.de adul.& stu. nu.2.fo.170.

6 Reis credendi plurib⁹ constitutis,quo ad cōueniendū,an aliquid hodie sit imutatū?remisiuè.in.l.in duob⁹.§.vbi duo.rei.ff.de duo.re.cōsti.nu mero.9.fo.58.

8 Reus si cōuenit corā alio iudice,cōtra formā huius authenticæ & sic de legato,processus est ipso iure null⁹:secus corā ordinario.Vtroqꝫ tñ casu siue processus est null⁹:siue qñ opponit̃ exceptio iuris cōdēnatur in expensis.in authē.& consequenter nu.16.17.&.18.C.de sen.& interlo.om. iud.fo.72.

6 Reus,qui respōdet actori petēti vnum errauit:qa de alio respōdere volebat:restituit̃,si est lęsus.in.l.inter stipulātē.§.si stichū.nu.2.ff.de.ver. obliga.fo.33.

1 Reus qñ dicetur esse parat⁹ subire iudiciū,vt cesset actio de dolo.in.l. eleganter.§.si dolo.nu.1.ff.de dolo malo.fo.130.

1 Reus cōuictus de mēdacio si dicit nō grauetis me in trāslationē possessionis qa volo probare statī de dominio non auditur in.l.in rem.nu.12. ff.de rei vend.fo.179.

5 Reus citatus ad secūdū decretū:an debeat præconizari?remisiuè in.l. si finita.§.iulianus.nu.28.ff.de dam.infect.fo.35.

4 Reus edit actori ad replicationem fundādam in.l.maritus vxori.§.post editā.nu.1.ff.ad legē falci.fo.141

5 Reus contumax si fuerit in casu huius legis & non vult cauere, iudex coget eū cauere mulcta indicta,vel pignoribus captis.in.l.si prius.nu. 21.ff.de no.op.nū.fo.22.

Vel decernat perinde haberi,ac si cautū esset:vel vice citationis mittat actorē in possessionem.ibidem.

1 Reus cōtra notoriū qñ possit suas excusationes facere:& defensiones ꝓponere?in.l.scriptus.nu.6.ff.de rel.& sump.fune.fo.201.

4 Reus qñ possit dilationi ei datę in criminalibus renūciare,ad hoc ne actor illa vtatur?in.l.si post mortem.§.hi qui.nu.2.ff.de bono.poss.contra.fo.167.

5 Reus,an possit principaliter petere,vt sibi fiat instrm̃.liberationis: vel petere vt actori silētiū imponat̃.in.l.si finita.§.elegāter.nu.3.ff.de dam. infecto.fo.38.

Reus potest implorare officiū iudicis,vt pronūtiet ipsum exceptionē habere,vel liberatū esse:nisi habeat actionē ordinariam.ibi.nu.4.

8 Reus si in vna denūciatione dixit nolo venire,nūc citabitur vlterius ad sententiam.Et ꝙ de hoc credatur relatione nuntij.in.l.tres.nu.2.&.3.C. quomodo & qñ iud.fo.66.

5 Reus cōtra quē est interpositū primū decretū,pōt possessionē recuperare intra annū,etiā in seruitutibus.in.l.si prius.nu.4.&.6.ff.de no.op. nun.fo.20.& seq.

Et quòd cōmodum possessionis est annuum.ibidem.

6 Reus qñ possit pcisè cōpelli ad factū,vel ad īteresse?vbi relat⁹ sex opi. ponit suā.ī.l.stipulationes nō diuidūt̃.ff.de ver.obli.nu.36.&.37.fo.26.

Reus,qñ possit vti aliquo priuilegio,ꝓ qđ actorē trahat ad aliū iudicē? in authē.vt oēs obe.iudi.pro.nu.14.fo.31.

7 Reus si vult renūtiare dilationi datæ reo,an actor poterit illa vti:& sic renuntiari possit in eius præiudiciū.in.l.petēdę.nu.5.C.de tempo.resti. in integ.fo.102.

1 Reus nō cōparens nō punitur qñ non interest actoris vt cōpareat in.l. ex quacūqꝫ.nu.14.ff.si quis in ius voc.fo.59.

7 Reus si assumpsit in se onus ꝓbandi,& nō probauit,an cōdēnetur in.l. actor quod asseue.nu.7.C.de probatio.fo.148.

5 Reus citatus si sit vt veniat intra tres dies:& prima dies sit assignata pro primo:secūda ꝓ secūdo:tertia pro tertio:& cōpareat ī primo:actor verò nō:sed cōparuit in vltima,& reus nō:an possit dici contumax,eo: qa vltima mora nocet?in.l.ꝓtor ait.§.si aliqñ stetit.nu.1.ff.de noui ope. nuntia.fo.25.

6 Reus si moriatur non interposita apellatione intra decē dies qui dant̃ ad appellandum,an idem sit ac si appellasset.in.l.ex iudiciorum.ff. de accusa.& inscrip.nu.1.fo 163.

7 Reus si absoluit̃ de quantitate falsa adiecta per actorē,qa actor nō ꝓbauit an tūc puniatur actor.in.l.odiosa nu.4.C.de plus peti.fo.115.

7 Reus si soluit creditori,ex eo nō oritur pręsumptio,quòd nihil debet recipere à creditore cui soluit:in.l.si quidē nu.2.C.de trāsac.fo.66.

4 Reus edit actori ad intentionē coadiuuādam.in.l.prędijs.§.titio.numero.3.ff.de lega.tertio.fo.66.

5 Reus prōptoriè citatus,& contumax,nō debet iterū citari ad audiendā inter positionem primi decreti? in.l.si finita.§.iulianus.nu.25.ff.de dam no infecto.fo.35.

7 Reus non tenetur edere actori instrumenta ad intentionem fundandam:sed ad fundandam replicationem sic in.l.ipse dispice.la.ij.nu.4. C.de eden.folio.43.

8 Rex si iudicauit vt dux vel comes,appellatur ad superiorem sibi in ducatu,vel comitatu.in.l.si quādo.nu.2.C.de appel.& consulta.folio.85.

3 Rex francię non subest imperatori in.l.si duas.§.grammatici.nume.3. ff.de excu.tuto.fo.81.

6 Rex francię & anglię licet negent se subditos regi romanorum:non tamen desinunt esse ciues roma.in.l.hostes.ff.de cap.& postli.reuer.numero.6.folio.235.

1 Rex legati sedis apostolicę,& alij maiores iudices similes prędictis,pos sunt facere statuta in.l.omnes populi.nume.8.ff.de iusti.& iure.fol.9.

Rex si cōmittit exactori ꝙ cōpellat soluere oēs debitores,intelligitur, seruata consuetudine loci.in.l.missi.numero.18.C.de exactori.tribu. lib.10.folio.18.

6 Rex vel dominus qui non recognoscit superiorem,quando committat causam appellatione remota.in.l.tractādum.§.vltimo.ff.à quib.appel. non lic.nume.3.fo.221.

6 Rex si indicat in aliquo comitatu quem ab eo recognoscit,ad superiorem appellatur.in.l.appellandi vsus.§.si quis in appellatione.ff.de appella.& deleg.nu.15.folio.212.

Rex transiens per alienum regnū potest ibi creare milites.in.l.si vt pro ponitis.nu.80.C.de dignitatibus.lib.12.fo.55.

Ripæ vicini,quòd non possis immittere trabem pro clusa fienda ipso inuito.in.l.fluminum.nu.2.ff.de dam.infe.fo.42.

5 Ripa fluminis,quæ adhæret prædio tuo,si ita est naturaliter ordinata: quod aquam ad me pellit ita quod possum ducere ad meum molendinum sine clusa,non potes formam dictæ ripæ mutare.l.quo minus.ff. de fluminib.nu.17.fo.150.

5 Riparum proprietas est ipsorum, quorum prædijs adhæret,licet vsus sit publicus.ibidem.

4 Rite & rectè quid significent?in.l.non putauit.§.non quæuis.numero.1.ff.de bono.pos.contrata.fo.167.

3 Rogati non pręsumuntur testes,cum in testamento dicetur talibus pręsentibus,& non additur rogatis & sic quòd nō valeat in.l.hæredes palam.§.in testamentis.numero.5.ff.de test. & qui test.face.poss.fo.101.

2 Roncino conducto,non licet imponere valisiam.in.l.qui insulam.§.qui mulas.numero.1.ff. de locato.& conducto.folio.131.

2 Reconductio tacita qñ videatur facta in reb⁹ mobilibus.in.l.item quæritur.§.qui impleto.nu.11.ff.de loca.& cõduct.fo.128.

6 Roma ideo dicitur communis patria, quia quilibet ibi põt conueniri, & quilibet de imperio roma.est ibi ciuis.in.l. Roma.ff.ad municip. & de iure.nu.1.fo.242.

4 Rogatus restituere in casu hui⁹.l.an fructus in restitutiõe veniant.in.l.titius.nu.1.ff.ad senatuscõsul.trebel.fo.152.

4 Rogatus si decesserit sine liberis aductis indicijs & legatis restituere residuum bonorum, substitutio hæc nõ potest esse directa.in.l.cogi. §. si quis nu.6.ff.ad senatuscõ.trebel.fo.146.

4 Rogatus restituere si decesserit sine liberis, vel cum liberis descendentibus intra.xx.annos intelligitur quod dicti liberi, decedant sine filijs. in.l.cum auus.nu.3.ff.de conditio.& demõ.fo.131.

4 Rogatus restituere si decesserit sine filijs masculis quod non intelligitur de fœminis sed fœminæ debent dotari.arbitrio boni viri.ibidem. numero.4.

4 Rogatus restituere si decesserit sine filijs & si habuerit fœminas restituat centum, si rogatus decessit cum masculis, & fœminis, an habet locum fideicommissi.ibidem nu.5.

Rogatus de restituendo, quod potest diminuere quartam partem eius quod superest de hæreditate. in authenti.de restitutionibus. numero.1.fo.49.

Rogatus restituere, quando prestat cautionem de restituendo.ibidem. nu.4.

Rogatus simpliciter restituere, potest bona alienare: tam pro dote pro filia constituenda, & soluenda: quàm restituenda. ibidem. numero.6.

Rogatus simpliciter restituere, an alienet pro alimentis? ibidem. numero.9.

Rogatus restituere quicquid supererit, alienat de hereditate propter alimenta.ibidem.nu.10.

4 Rogatus de restituendo vt hæres retinet falcidiam in.l.acceptis nu.2.ff. ad legem falci.fo.141.

4 Rogatus restituere hæreditatem alterius quę obuenit testatori non detrahit treb.in.l.cogi.§.sed & similes.nume.2.ff.ad senatusconsultũ trebel.fo.147.

Rubrica statuti cõcedens aliquod priuilegium, licet nigrũ nõ dicat, priuilegiũ debetur. Et dicitur rubrica esse de textu.in rub.quibus numeri.nu.1.lib.10.fo.28.

2 Rubrica debet esse generalis ad nigrum.in.l.bene est.nu.3. ff. de reb. credit.fo.2.

Et quòd licet arguere ex verbis rubricæ.ibi.nu.4.

Rubrica si est generalis, lex etiam generalis intelligitur.in.l. plebs.numero.10.C.de capitolio.ciui.censi.exa.libro.xj.fo.48.

5 Rubricę cõtinuatio.in rub.quia.nu.8.ff.solu.mat.fo.2.

Rumor, & publica fama in ciuitate præstant iustam causam credendi.in.l.pacumeuius.nu.1.ff.de hæredibus instituen.fo.134.

1 Rustici diuidunt per medium questiones in.l.nesennius nu.6. ff.de nego.gest.fo.121.

7 Rustici magis indigẽt frumento, quàm alijs fructibus liquidis.in auth. ad hæc.nu.3.C.de vsur.fo.169.

5 Rustici si concedunt iurisditionem alicui, quam alius in eos exercebat, & constituant se eius nomine possidere, non transfertur. quasi possessio iurisditionis.in.l.quòd meo.numero.8.ff.de acquirenda possessione. fo.93.

4 Rustici si non capiunt malefactorem & ex forma statuti tenẽtur damnum restituere: qui passus est damnum, contribuit pro eius parte.in.l. ab omnibus §.si titio ita. numero.1.ff.de legatis primo.fo.25.

Rusticitati parcitur.in.l.ex quacunque numero.13.ff.si quis in ius vo. nõ ier.fo.59.

7 Rusticitas & ignorãtia excusant.in.l.serui quoq;.nu.7.ff.de iurisdi.omnium iudi.fo.51.

2 Rusticus per decem annos & vltra si dedit mihi omni anno vnum par caponum an possum agere quòd det in futurum. in.l.cum de in rem verso.nu.9.&.14.ff.de vsur.fo.149.

4 Rusticus si legat domino quantum præstabat, quod intelligatur ratione erogationis animę.in.l.seio.§.medico.numero.2. ff. de annu. lega. fo.68.

7 Rusticus ad opponendas exceptiones peremptorias post sententiam, quòd restituatur ex clausula generali:in.l.quamuis nu.10.C.de iuris & facti ignorã.fo.34.

Rusticus, licet probus, diues, & valens, tamen non dicitur nobilis.in.l. si vt proponitis. numero.52.C.de dignitatibus.lib.12.fo.54.

5 Rusticus emens partem iurisditionis, quam habebat vnus ex tribus fratribus in castro, non per hoc est exemptus à iurisditione aliorum duorum fratrum, quin se delinquat puniatur.in.l.cum ex oratione. nume. 1.ff.de excu.tuto.fo.88.

4 Rusticus vendens possessiones suas an videatur vendere pecuniam & alia mobilia.in.l.vxorẽ.§.legauerat.nu.3.ff.de legatis tertio.fo.58.

¶ De litera S.

1 Sacerdos an sit persona publica: & possit alteri stipulari.in.l.iuri operã.§.huius studij.nu.9.ff.de iusti.& iure.fo.5.

1 Sacerdos, nunquid possit esse tabellio? remissiuè.ibidẽ. numero.10.fo.eodem.

7 Sacerdos, institutus hęres ratione affinitatis, vel amicitię tenetur insolidum.in.l.habeat.nu.47.C.de sac.san.eccl.fo.12.

Sacerdotium, & imperium, quòd à deo, & eodẽ tempore processerint. in authen.quomodo opor.epis.nume.1.fol.11.

Iurisditio papæ est distincta à iurisditione imperij.ibidem.

Sacerdotium, vt liberet quem à patria potestate, quale esse debeat? in.§. palam.nume.1.in authen.constitutio, quę de digni.fo.36.

Sacra misteria, quòd non debeant in priuatis domibus ministrari in authen.vt in prin.de sa.nu.2.fo.28.

7 Sacramenta, quæ sunt, quę possunt reiterari? remissiuè. in.l.nulli.nu.5. C.ne sanctum baptisma reiteretur.fo.30.

Sacramento vnius quãdo credatur.in.§.si verò dicatur.numero.3.in authentica de testi.folio.44.

7 Sacramentum propriẽ est sacrę rei signum: & hic ponitur pro iuramẽto in authen.ij.sacra.nu.6.C.si aduer.vendi.96.

8 Sacræ rei, an committatur furtum.in.l.si nondum.nu.3.C.de fur.& ser. corrup.fo.4.

6 Sacrilegium quę committi faciant? in.l.diui.ff.ad leg.Iul.pecul.numero.1.fo.187.

6 Sacrilegium quod sit triplex.ibi. in.l.sacrilegi.nu.1.fo.188.

7 Salaria, quę hodie percipiunt aduocati à clientulis, succedunt loco salarij, publicę: & de eo testantur.in.l.fore tui.nu.2. & de aduoca.diuer.iudi.fo.74.

Salarium debitum defuncto, debeẽ eius heredi.In.l.his scholarib⁹.nu.1. C.de eroga.milita.anno.lib.12.fo.65

Salarium defuncti, an debeatur successori pro toto tempore? in.l.si qs nu.1.C.de proxi.sacro.scri.lib.12.fol.58.

Salarium debitum officiali, quando, & quod debeatur eius heredibus. in.l.annones.nu.2.C.de annonis ciuili.lib xj.fo.40.

Salarium quod debebatur vni ex duobus officialibus, vel ambasiatoribus, qui mortuus est, non accrescit qui solus impleuit.in.l.cũ vos.nu.1. C.de legatio.lib.10.fo.30.

1 Salarium promissum procuratori.in eius constitutiõe, impedit actionẽ mandati: secus si ex postfacto.in.l.procurator.j.numero.7.ff.de procu. fo 103.

4 Salarium famulo qui tribus scholaribus seruiebat si duo recesserunt an debeat diminui? in.l.seio nu.1.ff.de annu.leg.fo.68.

7 Salarium à republica habens, non potest esse aduocatus contra rem publicam in.l.qui necessario.nu.2.C.de aduocatione diuer.iudi.fo.74.

6 Salarium si debetur ei q tenetur pręstare operas ex vltima volũtate, & casu non possunt pręstari, an debeatur? in.l.pręses.§.diuus.ff.de var. & extraord.cog.nu.3.fol.251.

Salarium quando debetur ab vno, & ab alio, & ab alio debeẽ ex mero contractu, an debeatur, si casu fortuito non præstantur ibi.nu.2.

Salariũ an debeatur alicui propter operas pręstitas ex contractu, qui succedit in locum dispositionis legalis, & casu non præstãtur, qualiter debeatur? ibi.nu.11.

Salarium totum quòd debeatur heredibus aduocati eo mortuo, etiam si sit mortuus ante, quàm aliquid faciat.ibidem.nu.12.

Salarium quo tempore solui debeat tam in locatione rerum, quàm in locatione operarum.ibi.nu.16.

7 Salina tua si incidit ĩ commissum, & vendiẽ à fisco potes alteri mãdare vt eam emat.in.l.si seruus.nume ro.3.C.si seruus extero.fol.173

7 Salina rerum licitarũ occasione illicitarum, an in totum pẽdere debeat in.l.cum proponas.nu.2.&.4.C.de nant. freñ.fo.171.

8 Saluianum interdictum ab hypothecaria quãdo differat.in.l.si te nõ. nu.2.C.de pcar.& saluia.interdi.fo.99

1 Sanctio pluribus modis accipitur.in.l.omnem.nu.2.in prima constutione.fforum.fol.3.

3 Sanitas mentis cõprehenditur ex sermonibus.in.l.his qui.§.dinus.nume.1.ff.de tuto.& cura.da.ab his.fol.55.

Sanitas vel infirmitas, ex inspectione corporis deprehenditur. in.l. cunctis, nu.5.C.de mendican.validis.lib.xj.fo.40.

Sartores pro factura chlamidis, non possunt accipere nisi vnũ florenum.in.l.fortissimus.nume.2.C. de mili.veste. lib.12.fo.65.

8 Sapiens cui committitur causa consulenda, non potest recipere nouas probationes. in.l.j. numero.2.C. de relatio. folio.81.

3 Sapiens secundum consilium, cuius testmentum fieri debet, quid poterit facere & quę verba addere? in.l.illa institutio.nu.2.ff.de hęre.insti. fo.127.

Et si testator dixit, relinquo filię centum, quod sapiens non poterit ad-

de iure institutionis.ibidem nu.eo.
3 Sapiens in legatis,verba testatoris implicita explicare potest.ibidem. nu.4.
4 Satisdans de modo implendo tenetur etiam,cauere de restituenda,cum fructibus.in.l.quibus diebus.§.termilius.nu.16.ff.de condi.& demonstratio.fo.124.
6 Satisdans cuius fideiussor effectus est non soluendo,an iterum teneaẗ satisdare.in.l.prætoria.la.ij.ff.de pretor.stipula.nu.1.fo.104.
Satisdare qui tenetur,ex forma statuti ante quàm acceptet officium, si est ydoneus,statur eius cautioni,cum generali hypotheca.in.l.quicunque.la.tertia.numero.1.C.de fundis patrimo.& saltuen.libro.xj. folio.50.
1 Satisdare qui nequit in loco vbi litigatur,de quo statur eius iuramento debet satisdare alibi in loco in quo ipse elegerit:dum tamen sit etiam conueniens actori in.l.pedie.§.iubetur.numero.1.ff.qui satisd.fo.164.
6 Satisdare qui tenetur de iure prętorio,potest dare pignora.ĩ.l.pretorię. ff.præto.stipul.nu.1.fo.105.
6 Satisdare qui tenetur vel fideiubere arbitrariũ est iudici,an obliget bo na sua?in.l.prætoria.ff.de præto stipu.nu.2.fo.105.
Consuetudo obseruat,quòd qui satisdat vel fideiubet,obliget omnia bona sua.ibidem.
5 Satisdare se dicere paratum,non satis est,nisi ducantur fideiussores.nec dicere volo soluere,nisi pecunia parata sit.in.l.prætor ait.§.si quis para tus.nu.1.ff.de noui operis nũtia.fo.25.
5 Satisdare,quando debeat quis de opere,quod fit in publico.in.l.si finita.§.deinde ait prætor.nu.3.ff.de dam.infecto.fo.33.
Satisdare,qui debet,intelligitur cum fideiussore.in authen.de excu.& his qui.nu.3.fo.46.
Satisdatio de qua.s.à satisdatiõe de qua in.§.ad excludẽdas.ĩ.de litigio sis,quomodo differat?ibidem.nu.4.
7 Satisdatio actori,de qua in hac authen.de consuetudine non prestatur in authen.generaliter.nu.1.C.de epis.& cler.fo.29.
4 Satisdatio si est remissa,non remittitur nuda cautio.in.l.quæ filiũ.nu. 1.ff.vt lega.nomine caue.fo.160.
Satisdatio pro euictione quot casibus requiratur.in.l.prætoriarum.§. stipulationum.ff.de preto.stipul.nu.1.fo.103.
6 Satisdatio iudiciorum qua mutatione extinguatur.vbi quid de mutatione rei,si actio mutatur de iudice,& de personis litigãtium ac etiam de mutatione instantię.in.l.cum apud.ff.iudica.solui.numero.11.fo.112.
7 Satisdatio,quæ debet præstari ab eo.qui habet dilationem ad soluendum beneficio speciale,quando præstetur.in.l.vniuersa.nu.4.C.de pre cibus.impera.offer.fo.38.
4 Satisdatio remittitur ei qui nõ potest satisdare.in.l.cũ nõ facile.nu.1.ff. ad legem falci.fo.141.
4 Satisdatio quandoq; exigitur timore futuræ paupertatis.ibidem.numero.2.
3 Satisdatio de qua hic,petitur officio iudicis.in.l.si cõstãte.§.quoties.nu mero.12.ff.sol.mat.fo.23.
Satisdatio iteratò præstatur,si primus fideiussor datus,est effectus non soluendo.in.l.litibus.numero.7.C.de agricolis & censi.libro.xj.folio.46.
Satisdatio de restituendo rem sequestratam,nõ durat nisi triennio.ibi. & nu.10.& 18.
Satisdatio si præstatur de reddendo fructus,nõ peruenitur ad sequestrationem.ibidem.nu.17.
1 Satisdatio præstita pręsente procuratore,per dominum quòd faciat rẽ esse integram quo ad reuocationem expressam.in.l.si defunctus nu.1. ff.de procu.fo.103.
1 Satisdatio quando faciat rem non esse integram quo ad reuocationem tacitam.ibidem.nu.2.fo.104.
4 Satisfacere an dicatur qui satisdat?in.l.cui vsufru.nu.2.ff.de vsufr.lega. fo.72.
7 Satisdationes in causa appellationis præstantur,quę deberent præsta ri in causa principali,& quando in.l.cum rem.numero.3.& 4.C.de ꝓcurato.fo.78.
6 Satisdatur de iudicato soluendo,non autem de iudicio sisti in actione reali.in.l.si eum hominem.ff.de fideiussor.& mandat.nu.1.fo.74.
4 Schedula testamenti reperta in libro notarij,quę non appa ret quòd fuit lecta an probet?in.l.fideicommissa. §.quoties.nu.1.ff.de legatis tertio.folio.51.
7 Schedulam falsam qui dedit notario vt poneret in actis,stante ista consuetudine & eius vigore sententiam reportauit,quando teneatur pœna falsi?in.l.si quis obrepserit.ff.ad legem Corneliam.de fals.numero.2.fo.186.
4 Scholares non habent castrense peculium:nec gaudent eo dem priuilegio quo magistri.in.l.hic titulus.§.nec castrense.nume.3.ff.de collatio.bono.fo.171.
3 Scholares existentes in studio quam immunitatem habeant?in.l.sed & reptobari,nu.4.ff.de excu.tuto.fo.82.
3 Non tamen excusantur à tutela,vel cura,nec à patrimonialibus ibidẽ. numero eodem.
1 Scholari relictum in subsidium sui studij debet ei in studio solui.in.l.sed & si susceperit.num.4.ff.de iudicijs.fo.157.
1 Scholares non possunt capi pro represalijs nec parentes affines vel nũcij qui destinantur ad eos.in.l.consensisse.§.legatis.numero.4.ff.de iud.fo.152.
1 Scholares plures stantes in vna domo possunt facere collegium,& syn dicum constituere in.l.neq; societas.numero.3.ff.quod cuiusq; vni.no. fo.112.
7 Scholares possunt venire,& stare securè ad studiũ.in authen.habita. nu.1.C.ne filius pro patre.fo.140.
Scholares,eius nũtij,valisia,& equi,non possunt capi pro represalijs. ibidem nu.4.& 10.
Et scholarium nũtij habent eandem licentiam,& securitatem quam habent scholares.ibi.nu.4.
1 Scholaris litigans per errorem coram potestate,an valeat prorogatio?re missiuè.in.l.consensisse.nu.5.ff.de iudi.fo.154.
7 Scholaris,quòd non sit in matricula,probatur ex inspectione matriculę in.l.cum quis.numero.2.C.de reb.credi.fo.132.
2 Scholaris cui fuerat datus fundus per abbatem.ipso reuerso ad domũ, vt ipsum vsufructuaretur vt causam monasterij defenderet:an si nesciuit causam defendere,debeat sibi auferri fundus.in.l.cum quid.nu.18. ff.de rebus credi.si cer.peta.fo.7.
Scholaris,qui causa studij stat in aliqua ciuitate,etiam si per mille annos staret,non adipiscitur domicilium.in.l.nec ipsi.nu.2.C.de incol. & vbi quis domi.libr.10.fo.25.
7 Scholaris vsq; ad quantum tempus variari possit in electione iudicis.in authen.habita.nu.7.C.ne fil.pro pat.fo.140.
Scholaris veniẽs ad mortem,pecuniam quam habet ad campsorem.si faciat alicui monasterio promittere,ipso reconualescente,reuocaẗ promissio.in.l.ei qui.mandato.ff.de solut.& libera.nu.1.fo.101.
7 Scholaris existens si accipiat pecuniam,quod in dubio videatur expẽdisse causa studij.in.l.si filiussa.la.ij.numero.6.C.ad senatuscon.macedo.fo.161.
6 Scholaris qui iurauit non exire ciuitatem sine licentia creditoris, an si cum licentia exeat,possit vltra exire.in.l.adulter.§.nupta.ff.ad leg. iul.de adul.& sup.nu.1.fo.174.
5 Scholaris qui detinet scholarem volentem in domo,non facit dolo malo.in.l.quod & lex.§.j.ff.de lib.ho.exhi..nu.1.fo.166.
5 Scholaris deponens animum studendi,amittit priuilegium scholarium in.l.naturalem.§.apium quoq;.nume.2.ff.de aquir.rerum domi. fo.79.
Scholaris qui non stat firmus,dicitur vagus,& an gaudeat priuilegio scholarium?in.l.nullus.nu.1.C.de tyroni.lib.12.fo.66.
1 Scholaris recedens de studio.mandauit socio vt venderet libros & cum fuit domi,penituit,& misit nuncium reuocando.mandatum,sed anteq; nuncius peruenisset libri fuerunt venditi,cui venditio retractetur? in.l.quæ acta.nu.12.ff.de officio procu.cęsa.fo.44.
Scholaris magni ingenij,licet non studuerit per quinquenniũ doctorari potest.in.l.si vt pooponitis.nu.16.C.de dignitatibus.lib.12.fo.53.
Scholaris qui doctoratur debet esse maior.17.annis.ibidem.
Moribus alios antecellere.ibidem.
Examinatur à septem doctoribus.ibidem.
Scholaris iudæus non tenetur ad munera,in propria patria.ibidem.nu mero.23.
Scholaris vagabundus,an possit doctorari?ibidem.
Scholaris licentiatus ante susceptionem bireti,non habet priuilegia doctoratus.ibidem.nu.25.
Scholaris solo verbo vocatus doctor as imperatore,habet priuilegia doctoratus.& quando.ibidem.nu.27.& 29.
Scholaris doctus,præfertur doctori ignaro.ibidem.nu.31.
Scholaris qui excessit.xxv.annum præsumitur non addiscere.ibidem.
Scholaris qui incipit studium patre viuente,an debeat studere de bonis communibus.ibidem.numero.32.
6 Scholaris quando constituat domicilium in studio?quòd vbi habet animum nunquam reuertendi,cõtrahit in dubio per decenniũ.in.l.lex cornel.§.si tamen fundum.ff.de iniur.& famo.libel.nu.1.fo.138.
1 Scholaris ratione studij sortitur forum in loco,vt si ibi contrahat possit conueniri.in.l.hæres absens.§.proinde.nu.6.de iudicijs.fo.154.
Scholaris ter examinatur,ante quam doctoretur in.l.athletis.nu.2.C.de athletis.lib.10.fo.28.
4 Scholaris stans in studio,etiam si stat per decem annos,non efficitur ciuis.in.l.quæsitum.numero.2.ff.de lega.tertio.fo.62.
3 Scholaris non perdit priuilegium,nisi steterit per quinq; annos.in.l.ex eo tempore,numero.8.ff.de militari test.fo.165.
4 Scholaris qui ex forma statuti tractari debet vt ciuis non perdit priuilegium quod habebat in.l.ludo.§.si emãcipatus.j.nu.4.ff.de bono.pos. contra.fo.166.
6 Scholaris qui retinuit pullos alienos animo comedendi,si pœnitentia ductus non reddidit,non tenetur.in.l.qui ea mente.ff.de furt.nume-

ro.1.fo.128.

Scholaris habens ſocium prope cameram,ita quod propter eius ſtrepitum ſtudere non poteſt, poteſt illum expellere.in.l.vniuerſos.§.ita vt numero.3.C.de ſtudijs libera.vrbis Rom̃.libro vndecimo.fo.38.

2 Scholaris quando teneatur de cuſtodia roncini locati, ſi locans miſit famulum.in.l.ſi vt certo.§.ſi de me.numero.3.ff.commodati.fo.80.

6 Scholaris debet ſoluere penſionem in fine anni,licet ſtipulatio ſit commiſſa in principio anni.in.l.ſi ſeruus communis Mæuij.§.cum ſeruus fructuarius.ff.de ſtip.ſer.numero.5.fo.67.

Limitatio ad dicta.in.l.qui hoc anno.ſuprà,de verborum obigatione.ibidem.

4 Sciens conſanguineum proximiorem defunctum preſumitur ſcire hæreditatem ſibi eſſe delatam.in.l.in bonorũ.nu.3.ff.de bonorum poſſeſsionibus.fo.164.

3 Sciens hereditatem ſibi delatam ſi decedat ea.non adita quando illam tranſmittit in.l.ventre.numero.5.ff.de acquiren.hereditate.fo.181.

Sciens inſpicere dicitur oculis intellectus,legere,oculis corporis.in.l.de his.nu.5.ff.de tranſac.fo.95.

2 Sciens quem liberum,non videtur eum poſsidere bona fide.in.l.eius que.nu.28.ff.de rebus credi.fo.23.

3 Sciens factum & faciens contra ius præſumitur in dolo.in.l.propter veneni.§.neptis.numero.1.ff.ad ſenatuſconſult.Sylla fo.195.

4 Scientia in facto proprio multum antiquo vel intricato non præſumitur in.l.ſi res obligata.num̃.1.ff.de legatis.primo.fo.18.

1 Scientia ſimplex quando ſufficiat & quando requiratur denunciatio.in.l.item veniunt.§.petitam.nu.1.ff.de peti.hære.fo.168.

4 Scientia patris an noceat filio in bonorum poſſeſsione,& ſibi?in.l.ſeruus.§.dies.nu.1.ff.de bono.poſſeſsionibus.fo.163.

4 Scientia filij quòd noceat ſibi vel patri?ibi.nu.2.

4 Scientia patris,vel tutoris,an noceat pupillo?ibi.nu.3.fo.164.

3 Scientia ſuperueniens ex poſtfacto quando arguat conſenſum?remiſsiuè.in.l.que dotis.numero.25.ff.ſoluto matrimonio.fo.26.

2 Scientia quis non dicitur,quando ad id ſcire per ſenſum nouũ.in.l.admonendi.nu.19.ff.de iureiurando.fo.33.

5 Scientia,quòd inducat patientiam,remiſsiue.in.l.labeo ait nume.1.ff.de aqua pluia.arcenda.fo.51.

5 Scientia aduerſarij,regulariter non requiritur in preſcriptionibus.in.l.j.§.deniq;.nu.4.ff.de aqua plu.arcenda.fo.46.

2 Scientia cum taciturnitate,quando habeatur pro conſenſu?in.l.in ſponſalibus.§.in ſponſalibus.nu.1.ff.de ſponſa.fo.154.

3 Scientia vera ſufficit in conditione caſuali.in.l.ſed & ſi de ſua.§.ſed & ſi.nu.1.ff.de acqui.here.fo.175.

Scientia eccleſie,quæ ſuccedit imperio vacante:an ſufficiat ad hoc vt ciuitates Italiæ dicantur præſcripſiſſe merum imperium ibidem.numero.5.

Scientia aduerſarij requiritur ad hoc,vt dicatur eſſe in quaſi poſſeſsiõe alicuius electionis.ibidem.

Scientia ducis,vel marchionis,an requiratur vt preſcribat̃ in marchia merum,& miſtum imperium?ibidem.

5 Scientia tutoris ſufficit ad tranſlationem iuris deliberandi.in.l.tutor qui reper.numero.28.ff.de admini.& peri.tuto.fo.61.

Scientia dictorum per teſtes aduerſarij, an impediat productionem teſtium?quòd ſic.in§.quoniam verò.numero.20.in authenti.de teſtibus.fo.42.

5 Scientia requiritur, ad hoc, vt ius exigendi vectigal præſcribatur?in l.ſi publicanus.§.in omnibus.numero.2.ff.de publi.& vectigal.folio.52.

6 Scientia occidentis bannitum non debet attendi.in.l.ſi rem hereditariam.ff.de crimine expila.hæredita.nu.1.fo.146.

7 Scientia nobilitat.in.l.prouidendum.numero.1.C.de poſtulando.folio.74.

6 Scientia an requiratur vt ius crediti perdatur?in.l.creditores.ff.ad leg.iul.de vi priua.nu.4.fo.178.

2 Scientia hæredis vel curatoris furioſi,quòd ſufficiat ad hoc,vt videatur renouata conductio,in.l.item queritur.§.qui impleto.nu.15.ff.de locato.& conducto.fo.128.

7 Scientia tutoris inducit pupillo ius deliberandi, quod tranſmittit ad ſuos.in.l.tutor.nu.1.C.de tuto.& cura.qui ſatiſ.&c.fo.193.

Scientia tutoris etiam,qui non ſeruauit ſolennia,inducit pupillo ius deliberandi,vbi pupillus educari debeat.ibi.nu.2.

7 Scientia in contrahente cum muliere,an requiratur? in.l.mulieribus.nu.2.C.ad ſenatuſconſutum velleia.fo.161.

5 Scientia aduerſarij ſemper requiritur in præſcribenda ſeruitute.l.prætor ait.§.hoc interdicto.ff.de itinere actuque priuato.numero.11.folio.159.

5 Scientia rei alienæ defuncti licet noceat hæredi ad vſuſcapionem:non tamen nocet ei qui habet ab herede.in.l.poteſt pluribus.nu.1.ff.de vſuſcap.fo.110.

3 Scientia & præteritum non preſumitur.in.l.is poteſt.nu.18.ff.de acquiren.hære.fo.171.

6 Scindere veſtes an ſit iniuria in corpus.in.l.ſed eſt quæſtionis.ff.de iniur.& famo.libel.nu.1.fo.139.

1 Scire & credere quomodo differant in.l.toties nu.7.ff.de interro.actio.fo.197.

2 Scire,vel ſcire debere,quòd idẽ ſit in.l.ꝗ te mihi.nu.3.ff.de rebus credi.ſi certum peta.fol.7.

3 Scire quem ſufficit ſine proteſtatione.in.l.quidam decedens.§.ex quo.nu.1.ff.de admini.tuto.fo.59.

3 Scire qualiter dicamur & quod ſcire cadat in pupillum.in.l.pupillus.nu.1.ff.de acqui.hære.fo.169.

3 Hæc lex habet locum in pupillo proximo infantiæ ibidem.numero.2.

7 Scire dicitur quis quod credit.in authen.in iſto.§.quod obſeruari.nu.4.C.de iureiur.propter calum.dan.fo.107.

Et ſcire eſt vehementer opinari.ibi.nu.5.

2 Scire per rationes & demonſtrationes,quòd ſit verè ſcire.in.l.admonẽdi.nu.17.ff.de iureiurando.fo.33.

7 Scire quiſq; preſumitur,quod publicæ ſcitur.in.l.ſi tutor.nu.1.C.de periculo tuto.& cura.fo.192.

Et præſumitur quis ſcire illud,quod eſt ſibi denuntiatum ad domum.ibidem.numero.2.

5 Scribens in charta,ſi cedat à charta poſſeſſionem, an poſsit expenſas repetere.remiſsiuè.in.l.qua rõne.§.literæ.nu.2.ff.de acquirendo re.dominio.fo.79.

4 Scribens tutorem,vel fideicommiſſarium.in teſtamento valet.in.l.nõ putauit.§.ſi quis ſua manu.numero.1.ff.de bonorum poſſeſſ.contrata.fo.167.

3 Scribens ſe debere centum alteri ex aliqua cauſa,licet non promittat ſoluere,an videatur promiſiſſe?in.l.ex ſententia.numero.7.ff.de teſtatute.fo.52.

7 Scribere acta communes,quòd nullus poſsit.niſi deputatus ad id:& quando.in.l.placet.nu.22.C.de ſac.ſan.eccle.fo.15.

4 Scripta per teſtatorem in teſtamento ſi nõ valent videtur ei in pœnam.in.l.turpia.numero.1.ff.de legatis primo.fo.16.

3 Scriptor teſtamenti non requiritur quod rogetur.in.l.domitius.numero.4.ff.qui teſt.facere poſſ.fo.102.

2 Scriptor,an poſsit retinere quinternum donec ei ſoluatur.in.l.ſi non ſortem.§.ſi centum.nu.3.&.8.ff.de condict.indebi.fo.52.

8 Scriptor pro mercede ſua,& pro expẽſis quas fecit in ſcriptura ſua,poteſt retinere quinternos.in.l.ſi non inducta.nume.5.C.in quib.cau.pig.taci.contra ha.fo.104.

3 Scriptum dicitur quod lege poteſt intelligi in.l.qui liberis.§.hec verba.nu.7.ff.de vulg.& pup.ſub.fo.144.

4 Scriptum propriè non dicitur quod ſenſu percipitur.in.l.heredi.nu.1.ff.ſi tabulæ teſt.mili.exta.folio.164.

3 Scriptura an neceſſario requiratur in teſtamento ruſtico.in l.cõficiunt̃.§.codicilli.nu.6.ff.de iure codi.fol.199.

3 Scriptura non inducit,ſed inductum probat in.l.moribus.nume.3.ff.de vulg.& pupil.ſub.fo.139.

1 Scriptura quomodo requiratur ad eſſe conſuetudinis?& in repetitione.nume.10.l.de quibus.j.nu.8.ff.de leg.& ſena.fo.18.

3 Scriptura videtur continere id quod in alia ad quam refertur continet̃ in.l.inſtitutio talis.nu.1.ff.de condi.inſti.fo.160.

3 Scriptura an ſemper requiratur in teſtamento ruſtici?in.l.qui teſtamẽto.§.& veteres.nume.1.ff.qui teſt.fa.poſſ.fo.100.

Scriptura in caſu.§.optimum.in authẽ.de exhibẽ.reis quod requiratur ibidem.nu.3.fo.26.

5 Scriptura priuata,quando eſt ſine cauſa non inducit probationem.in.l.nuda ratio.nume.3.ff.de donatio.fo.69.

Et quòd ſcriptura priuata eſt triplex.ibi.nume.5.

Scriptura priuata quòd non faciat fidem pro ſcribẽte,vel eius hærede etiam ſi eſt fiſcus.in.l.inter.numero.1.C.de conueniendis fiſci debitoribus.libro.10.fol.6.

7 Scriptura ſemel in iudicio producta,& in actis copiata,facit plenã fidẽ in.l.cum quidam.nume.1.C.de fide inſtru.fo.158.

7 Scriptura priuata quando probet in.l.inſtrumenta.numero.1.C.de probatio.fo.143.

Et quæ innuunt ſcripturam priuatam.ibidem.nume.2.

Et quæ non proſunt ſingula multa iuuant.ibi.nu.3.

7 Scriptura continẽs dicta teſtiũ,licet non faciat fidẽ abſq; iudicis publicatione:tñ probat qñ teſtes ſũt examinati ad perpetuã rei memoriam in autheu.ſed & ſi quis.numero.6.C.de teſti.fo.153.

7 Scriptura quãdo producitur,continens atteſtationes,quæritur de duplici fide in.l.cum apud.nu.11.C.de teſti.fo.154.

8 Scriptura continens ſubſcriptionẽ partiũ,& à debitore confeſſata,probat contra ipſum debitorem,non contra alias perſonas:niſi habeat ſubſcriptionem trium teſtium.in.l.ſcripturas.numero.5.C.qui patio.in pigno.habe.fo.106.

Scriptura priuata non prodeſt.ibi.nu.6.

7 Scriptura publica & priuata ſi producantur,& ſunt contrariæ, neutr credit

creditur.in.l.scripturę.nu.3.C.de fide instru.fo.155.
Scriptura priuata, quando faciat plenam probationem: quando semiplenam, & quando cōiecturam? in.§.si tamen.nu.2.in authen.de instru.can.& fi.fo.34.
Scriptura sumpta ex archiuo publico, probat.in.§.& iudicare.nu.4.in authen.de defenso.ciuita.fo.17.
8 Scriptura ex qua fit comparatio, debet habere subscriptionem trium testium.in.l.scripturas.nume.2.C.qui pot.in pig.habe.fo.106.
5 Scriptura facta absente parte, in his, quæ ex sola voluntate mea dependent.facit probationem voluntatis meæ.in.l.nuda ratio. numero.1.ff.de donationibus.fo.69.
2 Scriptura quando sit de substantia contractus.in.l. contrahitur.nume.2.ff.de pignoribus.fo.137.
Scriptura alicuius, quod variatur ex variatione temporis, ætatis, calami, & atramenti.in authen.de instru.can.& fid.numero.3.fo.33.
7 Scriptura priuata, quando veniat appellatione instrumenti.in.l.in omnibus.numero.2.C.de iureiur.propter calum.dan.fo.106.
7 Scriptura si est de substantia actus, & scriptura non posit haberi, quid sit probandum.in.l.testiū.nu.5.C.de testi.fo.152.
1 Scriptura priuata non requirit ad eius esse, nec diem, nec consulem, secus si publica.in rubrica prima constitutio.numero.4.fo.2.
1 Scriptura priuata non requirit signum scribentis: secus in scriptura priuata.ibidem.numero.5.fo.eo.
Scriptura priuata confessata, quam probationem faciat contra tertium? in.§.si quis igitur.numero.2.&.5.in authenti.de instru.can.& fi.fo.33.
Scriptura priuata ad quam fit comparatio, quòd necessario nō exigat subscriptionem trium testium: sed scripturam ex qua fit.ibidem.numero.6.
Scriptura priuata, an requirat quòd in ea apponantur dies, & consul? quòd non.in authenti.vt præpo.no.impera.numero.6.fo.25.
Scriptura tabellionis, breue appellatur.in.l.decennarij.numero.3.C.de exactoribus tribu.lib.10.fo.14.
Scriptura priuata, non confessata, quam probationem faciat? in.§.sed & si.nu.7.in authē.de instru.can.& fi.fo.34.
4 Scripturæ in dubio statur, etiam si aliud actum sit dummodo de illo nō conster.in.l.si alij.nu.1.ff.de vsufru.lega.fo.72.
Scriptura requiritur in casu.l.ad inferiorem.in eadem.l.numero.7.C.de apochis publi.& de descriptio.lib.10.fo.16.
7 Scripturam solutionis factam fuisse: vel eam fuisse casu deperditam ad probandum quot testes requirantur.in.l.testium.numero.11.C.de testibus.fo.153.
7 Scripturam suspectam producens, non punitur.vt falsarius.in.l.iubemus.nu.3.C.de proba.fo.149.
7 Scripturę in lapidibus monumentorum.quòd inducant quoddam notorium.in.l.monumentorum.numero primo.C.de reli.&sumpt.fun.folio.133.
Scripturę antiquę in muris, & lapidibus, quæ continent aliquam dispositionem possibilem, quòd faciant fidem.ibi.nu.2.
7 Scripturæ est triplex genus.in authen.& si contractus.numero.7.C.de fide instru.fol.158.
7 Scripturæ publicæ statur in eo, quod ibi continetur.in.l.dotem.nu.1.C.de dot. cau.non nu.fo.185.
Scripturæ adhibetur fides ex qualitate, & fide personæ scribentis.in authen.de defenso ciuita.nu.1.fo.16.
4 Scripturæ antiquæ in lapidibus probant, quando fuerunt sctiptæ de partium voluntate.in.l.tabulas.numero.3.ff.de bono.possessio. secundum tab.fol.180.
2 Scripturæ publicæ, & communes, approbatæ: quòd non probent.nisi quatenus ostendātur.in.l. bene est.numero.25.ff.de rebus creditis.fo.3.
Scripturę sumptæ ex archiuo publico, quòd probent: & eis sit standū.in.§.illud.numero.3.in authen.de his qui ingre.ad appel.fo.28.
4 Scripturæ authorum quæ probent iud.legata.numero.1.ff.de supellect.lega.fo.87.
4 Scripturę contrarię si producuntur quando eis stetur? in.l.sempronius.nu.4.ff.de lega.secundo.fo.36.
5 Scripturæ de qua in ista lege tot testes sunt necessarij, quot in codicillis sufficiunt.in.l.ex hac scriptura.nu.14.ff.de dona.fo.67.
6 Scripturis factis in muro an sit credendum? ad glo.remittit.in.l. decuriones.repet.ff.de decurio.nu.3.fo.244.
7 Scripturis archiui publici creditur: licet non sint publicę: & non habeāt annos domini, indictionem, & similia.in authen.& si contractus. nu.1.&.2.C.de fide instru.fo.157.
3 Scriptus in matricula militum vel scholarium, si non est miles, vel scholaris, non habet priuilegia.in.l.ex eo tempore.numero.7.ff.de mili.test.fo.165.
Scrupulus quid sit.in.l.perpensa.nume.2.C.de metalla.& metal.lib.xj.fo.35.
Secta apellatur in bonam partem.in.l.monente.numero.3.C.de delatoribus.lib.10.fo.11.
1 Securitas quid sit, & quod legitimum præsidium? in.l. illicitas.§.ne potentiores.numero.2.ff.de officio.præsi.fo.40.
1 Securitas quotupliciter præstetur.ibidem.nu.3.
1 Securitas de qua hic: debet pręstari, & cum fideiussoribus & sine inspecta qualitate pręstare debentis.ibidem.numero.4.
1 Securitas præstita de me non offendendo durat arbitrio iudicis.ibidē.numero.7.
1 Securitas ex causa potest bannito concedi: sed an eam teneatur seruare.remissiuè.ibidem.nu.10.
6 Securitas quòd alia sit de iure gentium, quæ conceditur legatis, & ambasiatoribus, alia quæ datur per iura ciuilia, vt euntibus ad nundinas.in.l.proximum.ff.ad leg.iuli.maiest.nu.2.fo.166.
Offendens ambasiatores & legatos punitur.ibidem.
Statutum quod dat securitatem venientibus ad nundina., quòd non compræhendat bannitos, nisi expressè dicat.ibidem.
2 Securitas concessa bannito, intelligiturpro prima vice.in.l.dotis. nu.1.ff.de iure dotium.fo.156.
Securitas facta debitori fisci per eius officialem, licet non liberet debitorem ob defectum alicuius solennitatis, tamen operatur, quòd officialis primò conueniatur.in.l.fisco.numero.3.C.de conueniendis fisci debitoribus.lib.10.fo.6.
Securitas veniendi si conceditur, an censeatur etiā data pro redeundo? in.l.iubemus.numero.1.C.de dignitatibus.lib.12.fo.56.
Securitas si est data veniendi, intelligituretiam data pro redeundo.in.l.nullam.numero.8.C.de nanicula.seu naucleris.lib.11.fo.33.
6 Securitas veniendi si cui concessa est videtur concessa securitas redeundi.in.l.sepuchri violati.ff.de sepul.vio.nu.1.fo.144.
Securitas an sit danda fugientibus ad ecclesias. §. sed neque.numero.1.in authen.de manda.princi.fo.17.
Fugientes ad ecclesiam, an habeant immunitatem: etiam si sint infideles? ibidem.
Securitas data per iudicem homicidę fugienti ad ecclesiam an sit illi obseruanda? ibidem.nu.2.fo.18.
6 Securitate data alicui & socijs secum venientibus, an iudęus includatur & qui intelliguntur socij? remissiuè.in.l.proximum.ff.ad leg. iul. maie.numero.3.fol.166.
6 Securitate data alicui veniendi, an videatur data recedendi? remissiuè.in.l.proximum.ff.ad legem iul.maiest.nu.4.fo.166.
6 Securitas si est data eundi & redeundi, an dicatur data pro vna vice tātum, an pro pluribus? in.l.proximum.ff.ad leg.iul.maie.numero.5.folio.166.
7 Securitatem ab initio, ne quis offendatur, quando petere possit? in.l.denunciamus.numero.1.C.de his qui ad ecclesias confugiunt.folio.31.
1 Securitatem præstare debet de me non offendendo: debet etiam pręstare pro amicis & complicibus meis.quòd ipse nec complices sui me offendent.in.l.illicitas.§.ne potentiores.numero.5.ff.de offic. præsi.folio.40.
4 Secundo moriens videtur rogatus de restituendo id quod iure fideicō.habuit à primo.in.l.hæredes mei.§.cum ita.numero.2.ff.ad senatuscon sul.trebel.folio.152.
1 Secundo decreto rescisso rescinditur liberatio ex eo quæsita.& vetus actio instauratur.in.l.sed alio.§.si absens.numero.4.ff.si ex nox.causa agatur.folio.67.
4 Secundum testamentum factum à testatore, qui in primo dixit quòd non liceret sibi pœnitere.valet.in.l.si mihi.§.in legatis.numero.3.ff.de lega.primo.fo.8.
7 Secundum decretum interponitur pro mensura debiti.in.l.præsenti.§.cum autem.nume.1.C.de his qui ad eccle.confug.fol.31.
3 Secundum decretum non interponitur parte non citata, etiā qn̄ constat ipsum in confessione interponendum.in.l.nec quicq̄.§.vbi decretum.ŋ.numero.4.ff.de offic.procon.& leg.fo.38.
8 Secundum decretum requirit, vt probatio per testes, vel instrumenta fiat.in.l.cum apud.§.sinautem.numero.2.C.de bon̄.autho.iudi.pos.folio.92.
1 Secundum decretum.i.quòd res ipsa in qua fit missio in possessionē ad iudicatur misso, solum interponitur causa damni infecti in alijs causis non adiudicatur sed venditur.in.l.iubere cauere.numero.2.ff.de iurisdi.omnium iudi.fo.50.
5 Secundum decretum, quòd potest interponi in commodum, quòd percipit dominus, à vasallo: & in commodum operarum, quæ percipiuntur à liberto, in.l.si finita.§.si de vectigalibus.numero.5.ff.de dam. infect.fo.37.
Et quòd secundum decretum inteponatur in re prohibita alienari.ibidem.
1 Secundum decretum interponitur etiam in istis iuribus incorporalibus in.l.is cuius.numero.8.ff.si ser.ven.fol.191.
3 Secundns effectus substitutionis vulgaris, & an testamentum posit vires accipere à secundo gradu.in.l.hæredes.nu.28.ff.de vulg.& pu-

pil.fo.138.

5 Seipsum ocidens vt videatur fortis non est virtus.in.l.si quis filio.§.eius qui.numero.2.ff.de iniust.rupto testamẽ. folio.116.

3 Seminatus viuens,& postea mortuus an rumpat testamentum.in.l.quod dicitur.nume.3.ff.de libe.& posthumis.folio.105.

4 Semiplena probatio quando sufficiat in causis summarijs.in.l.carbonianum.§.causæ.nu.3.ff.de carbon̄.edict.fo.178.

1 Senatores non concedunt veniam ętatis.in.l.non ambigit. nu.2.ff.de leg.& sena.fo.16.

1 Senatus,præfectus pretorio,Rex,vel cardinalis potest facere legem perpetuam.in.l.hoc edictum.numero.1.ff.quod quisq; iuris.fo.54.

1 Senatus æquiparatur imperatori quandoque concedit aquam duci ex flumine,& ab eius sententia non appellatur.in rubri.numero.1.ff.de senatoribus.fo.31.

1 Senatus dicitur ab assentiendo.ibidem.nu.2.

2 Senatuscon.macedo.sciente quem esse filiumfamilias cum mutuat locum habet.in.l.si quis patremfamil.numero.2.ff.ad senatuscon.maced. folio.95.

2 Senatusconsultum macedonianum,quòd non tollat actionem ipso iure,sed paret exceptionem.in.l.verba senatus.nume.2.ff.ad senatuscon. macedon̄.fo.95.

5 Senatusconsultum macedonianum, quòd non impediat naturalem obligationem.in.l.frater à fratre.nu.15.ff.de condict.indebi.fo.58.

7 Senatusconsul.velleianum,habet tria remedia.in.l.mulieribus.nu.1.C. ad senatusconsul.velle.fo.161.

3 Senatuscõsultum libonianum punit quasi falsum.in.l.ex sententia.numero.2.ff.de test.tute.fo.52.

Senectus probatur ex inspectu,sicut minoritas.in.l.cunctis. nu.6.C.de mendican.vali.lib.xj.fo.40.

8 Senex quis dicatur?remissiuè.in.l.excusantur.numero.3.ff.de excu.tu. fo.80.

3 Sensu eorum quæ percipiuntur,auditus,ratio,quia audiui in tex. est bona.in.l.diuus traianus.nu.4.ff.de mili. testa.fo.164.

3 Sensus cum est clarus,non est recurrendum ad interpretationem.in.l. si quis.nu.1.C.de libe.præte.vel exhere.fo.25.

5 Sententia vel statuto si caueatur quod pro tali delicto condemnetur in cẽtum & si soluere non poterit, amputetur sibi pes:quando dicatur illa conditio completa.in.l.suus quoq;. §.sed & si filio.nu.3.ff.de hære.insti.fo.123.

1 Sententia lata in causa principali,quando prejudicet in incidenti.in.l.si iudex.numero.1.ff.de ijs qui sunt sui vel.fo.25.

5 Sententia interlocutoria lata,quæ reparari non potest per appellationẽ à diffinitiua,de iure ciuili appellari potest:aliàs non.in.l.quod iussit.numero.14.ff.de re iudica.fo.121.

Et à quacunq; interlocutoria,& ab omni grauamine,de iure canonico appellari potest.ibidem.numero.13.

Sententia interlocutoria partibus inuitis reuocari potest ante executionem:secus post executionem.ibidem.numero.16.

Et quòd verbum potest est extensiuum.ibidem.

Sententia interlocutoria non potest reuocari partibus absentibus,se requirit causæ cognitionem:secus si non requirit.ibidem.nu.18.

Et causæ cognitio in reuocatione sententię interlocutoriæ requiritur: quando requiritur in eius prolatione.ibidem.

Et quando causa cognitio, & probatio requiratur in reuocatione sententiæ interlocutoriæ.ibidem.numero.20.

Sententia interlocutoria non reuocatur per alium,quàm per iudicem, quando causæ cognitio requiritur in reuocatione.ibidem.numero.19.

Sententia interlocutoria quæ non sperat aliam diffinitiuã post se,quando reuocari posit.ibidem.numero.20.

Et sententiæ interlocutoriæ duæ si appareant contrariæ,prima non cẽsetur per secundã reuocata,si in eius reuocatione requiratur causę cognitio.ibidem.numero.21.

5 Sententia lata Bononiæ quando posit executioni mandari,per iudicem Florentię:& sic quando sententia lata ab vno iudice posit per aliũ exequi.in.l.à diuo Pio.§.j.ff.de re iudi.nu.1.fo.122.

Sententia semel lata ab vno iudice,potest coram alio agi actione in factum descendente ex eadem sententia:non tamen officio iudicis.ibi. numero.2.

Et officium iudicis quod competit pro executione sententiæ,quòd cõpetat ex æquitate,vt sit litium finis.ibidem.

Sententia lata à iudice non habente clientes & berruarios, potest per ipsum exequi,vel implorare auxilium alterius.ibi.nu.4.

Et omnis iudex potest brachium alterius pro executione facienda implorare.ibidem.

Sententiam arbitri quilibet iudex,cui condemnatus subest,exequitur, nec requiritur arbitri,vel alterius iudicis.ibi.nu.7.

2 Sententia licet sit iniusta,tamen operatur vt posit agi ad pœnam.in.l. iulianus.nu.8.ff.de condi.indebi.fo.63.

5 Sententia,quod debeat ferri in confessum.quando pręcedit libellus:secus si nõ præcedit.in.l.certũ.§.confessi vtiq;.ff.de cõfessis.nu.1.fo.134.

8 Sententia lata contra possessorem in rei vendicatione,mandatur executioni contra alium possessorem,quãdo primus dolo desijt possidere. in.l.certa est forma.nu.1.C.qñ dies leg.ced.fo.53.

8 Filiusfa.hodie in aduentitijs habet hęredem,& quid in dote profectitia?remissiuè.in.l.in successione.nu.1.C.de suis & legiti.fo.53.

8 Sententia debet ferri,& recitari in scriptis.in.l.statutis.nu.1.C.de sen.ex pericu.recitan.fo.67.

Sentẽtia nulla,nõ habet nomẽ,neque effectũ sententiæ.ibi.nu.2.fo.67.

Sententia in qua non apparet aliquod verbum,ex quo colligatur q̀ fuerit lecta,est nulla ibidem.nu.5.

Sententia in qua non dicitur,in his scriptis:an pręsumatur in scriptis lata?ibidem.numero.4.

1 Sententia nulla an posit consensu partium confirmari? in.l.ne quis. §.sed si pretor.ff.de ferijs.fo.71.

8 Sentẽtia nõ valet,nisi peremptoriũ:vel peremptorio ęquipollens præcedat.in.l.cessante.nu.2.3.&.4.C.quomodo & qñ iudex.fo.62.

5 Sententia lata in possessorio,quando faciat pręiudicium in petitorio? remissiuè.in.l.interdictorum.ff.de interdictis.nu.3.fo.146.

1 Sententia debet esse conformis libello.in.l.pomponius.ij.nu.6.ff.de nego.gest.fol.118.

5 Sententia lata in dominum,ideo non valet,nisi sit concepta in personam procuratoris pręsentis:quia absens non obligatur.in.l.certum.§. si quis absente.ff.de confessis.nu.2.fo.133.

1 Sententia quando faciat ius quo ad omnes.in.l.ingenium.nu.1.ff.de statu homi.fo.24.

1 Sententia satis est quòd contineat condemnationem,vel absolutionem ęquipollenter.in.l.ab emptione numero.13.ff.de pactis.fo.93.

4 Sententia lata contra vnum:non potest mandari executioni cõtra aliũ, qui habet rem quam ille dolo desijt possidere.in.l.is cui legatorum.§. qui in possessionem.numero.1.ff.vt in possess.legato.fo.161.

1 Sententia lata ab obseruatione iudicij quod sit interlocutoria in.l.harum.numero.3.ff.si seruitus vendi.fo.189.

1 Sententia lala contra maritum non pręiudicat vxori ignorante.in.l.pedie.§.quidam.numero.1.ff.qui satisda.cog.fo.64.

4 Sententia nullitatis testamenti lata contra hæredem omnibus præiudicat contra legatarium vel fideicommissarium non.in.l.si patroni.§. actiones.numero primo.ff.ad senatusconsultum trebellianum.folio.152.

5 Sententia contra minorem in causa ciuili,quando valeat?in.l.contra pupillum.ff.de re iudic.numero.2.fo.128.

Sententia in causa criminali contra minorem lata,quando valeat ibi. numero.3.

1 Sententia lata iudice ignorante se iudicem non tenet.in.l.consensisse. numero.2.ff.nau.cau.stab.fo.152.

1 Sententia iudicis errantis in modo iurisditionis valet.ibidem.nume.eo.

1 Sententia lata ex vna causa quam iudex arbitrabatur bonã & suberat melior ex illa meliori potest confirmari ibidem.numero.eo.

1 Sententia iudicis ignorantis ea quæ sunt necessaria ad sententiam est nulla ibidem.numero.3.

4 Sententia lata ab eo qui ignorat se iudicem,quando valeat.in.l.multũ numero.2.ff.de conditio.& demon.fol.121.

4 Sententia lata contra verum contumacem(cum iudici non constiterit de contumacia)quòd non valeat cum nec etiam processus valeat.ibidem.numero.4.

1 Sententia lata contra absentem vel infirmum à sciente est nulla.in.l.inter minores.numero.4.&.10.ff.de in integ.rest.fo.124.

1 Sententia condemnationis,vel processus contra expulsum de ciuitate quando valeat.ibidem.numero.8.

8 Sententia lata sine causæ cognitione,est ipso iure nulla.in.l.prolatam. nume.8.&.10.C.de sen.& interloc.om.iudi.fo.69.

Sententia,lata parte præsente,vel contumaciter absente,præsumitur causa lata, cognita.nisi ex temporis breuitate aliud præsumatur ibidem.numero.9.

Sententia sub modo lata non efficax sit.ibidem.in.l.cum eorum.numero.1.

6 Sententia interlocutoria an possit executioni mandari per delegatũ? in.l.à diuo pio.ff.de re iudi.nume.14.fol.121.

Sententia illa mandatur executioni,ex qua resultat actio in factũ.ibid.

Et actio in factum,quod oriatur ex sentẽtia interlocutoria.ibidem.

5 Sententia interlocutoria potest ferri sub conditione diffinitiua.in.l.à diuo pio.§.ij.ff.de re iud.numero.1.fo.122.

Sententia diffinitiua quòd ferre posit sub conditione de pręterito,vel de pręsenti.ibidem.

Item sub conditione,quæ respicit ipsum negotium.ibidem.

1 Sententia arbitri non reducitur ad arbitrium boni viri.in.l.diem proferre.§.stari.numero.1.ff.de recep.arbi.fo.149.

8 Sententia lata contra eum quem iudex sciebat abesse causa necessaria,est ipso iure nulla.in.l.cum non.nume.1.C.quomodo & quando iud.fo.

iud.folio.66.

Sententiam edi in scriptis non satis esse:sed debet recitari in scriptis. in.l.arbitri.numero.1.C.de sen.ex pericu.reci.fo.67.

Sententia nulla non impedit,quin sentētietur ibidem.numero.2.

Sententia lata à iudice non sedente:& in qua non dicitur,sedente : non valet ibidem.numero.3.

1 Sententia lata statim infirmat,etiam ante appellationem interpositam in.l.furti.§.sed si furti.numero.2.ff.de ijs qui not. infa.fo.99.

1 Sententia prima si fuit confirmata à die confirmationis est infamis.ibidem.numero.7.

8 Sententiam suam nemo potest proprio motu reuocare,nisi sit interlocutoria.in.l.neque suam.numero.1.C.senten.rescin.non.pos.fo.76.

8 Sententia quando non potest cadere in procuratorem,profertur in dominum,licet absentem.in.l.si quando.numero.3.C.de iniur.folio.126.

8 Sententia nouat primam actionem,& interrumpit cursum vsurarum. in.l.sancimus.numero.3.C.de vsur.rei iudica.fo.79.

Sententia lata contra principalem,mandatur executioni,contra fideiussorem.ibidem.numero.6.

1 Sententia condemnatoria regulariter executionem requirit non absolutoria.in.l.metum.ij.§.sed quod prætor.numero.2.ff.quod metus causa.folio.125.

8 Sententia continens litis contesta.& alia,si lata est partibus præsentibus,& non reclamantibus,probat acta sic præcessisse.in.l.j.numero.5. C.de rela.folio.81.

8 Sententiam executionem paratam habere,nisi ea noua sit.in.l.si causam.numero.1.C.de execu.rei iudi.fo.79.

Et quòd stipulatio nouans sententiam,non habet paratam executionem.ibidem.numero.2.

8 Sententia lata contra fratrem præiudicat eidem fratri,si non vult habere ratum.Et tunc frater qui litigauit,tenetur ex cautione de rato, si eam interposuit.in.l.si neque numero.3.&.4.C. quib.reb.iudi.non no. folio.80.

1 Sententia lata contra ius legis vel partis,quando valeat.vel non.in.l.ius pluribus.numero.2.ff.de iusti.& iure.fo.15.

1 Sententia arbitri non est propriè sententia:& quando habet executionem ex forma statuti infamat.in.l.quid ergo.§.ex compromisso.numero primo.ff.de ijs qui notan.infa.folio.101.

1 Sententia in querela inofficiosi, qualiter formetur? in.l.qui repudiantis.§.cum contra.numero.1.ff.de inoffi.test.fo.163.

1 Sententia in casibus in quibus facit ius,& alijs præiudicat debet esse lata contra præsentem.ibidem,numero.2.

1 Sententia lata contra hæredem qui semper fuit præsens vsq; ad sententiam quando noceat legatarijs?ibidem.numero.4.

8 Sententia lata contra reum principalem,mandatur executioni,contra eum qui rem litigiosam emit.in.l.censemus.numero primo.C. de litigiosis.folio.109.

3 Sententia vbi facit magnum preiudicium debet plenè cognosci & probari.in.l.si constante.numero.8.ff.solu.ma.fo.18.

3 Sententia vbi facit modicum præiudicium,semiplena probatio sufficit.ibidem.numero.9.

3 Sententia quæ fauet matrimonio est amplectenda.ibidem. numero 24.folio.19.

8 Sententia lata à iudice pecunia corrupto,non valet:si vero precibus,valet.in.l. constitit. numero quinto. C. de pœna iudi.qui malè iudi. folio.76.

Et quæ erit practica,quando aduersarius non pricipalis,vel iudex fuit corruptus.ibidem.numero.8.

8 Sententia interlocutoria & continente aliquid dari, vel fieri, oritur actio in factum.in.l.cum non solum.§.necessitate.numero.8.C.de boñ. quæ libe.fo.58.

8 Sententia à iudice suo lata,ipso iure nulla est.in.l.iudex.nu.1.C.si à non compet.iudi.fo.75.

Sententia lata à iudice,non super eo quod est sibi commissum,sed super alio quod pertinet ad causam incidenter, valet. ibidem. nu.2.

Et si res est prorsus extranea,tunc iudex non potest recognoscere:nisi per modum reconuentionis:vel prorogatæ iurisditionis.ibidem.nu.3.

8 Sententia prima si confirmatur expressè,agitur ex secunda confirmatione.in.l.eos qui.numero.10.C.de appella.& consulta.fo.83.

Et si tacitè,vt per lapsum temporis agitur ex prima. ibidem. numero.11.

3 Sententia lata contra filiumfami. quòd habeat executionem contra ipsum factum sui iuris.in.l.si filio.numero septimo.ff.soluto matrimo. folio.32.

8 Sententia lata super possessorio,est diffinitiua.in.l.cum de possess.numero.4.C.si de momen.poss.fue.ap.fo.90.

3 Sententia lata in iudicijs vniuersalibus, quomodo dicatur contineri quid rectum?in rubrica.numero.23.ff.solu.ma.fo.2.

8 Sententia nulla debet iteratò cognosci:& an eisdem actis.in.l. arbitri. nu.1.&.3.C.de senten.& interlocu.omnium.iudicum.folio.68.

3 Sententia lata ex falsa causa à iudice an valeat?in.l.si is ad quem.numero.2.ff.de acquiren.here.fo.173.

1 Sententia lata per imperitiam tenet,nec rescinditur per restitutionem in integrum.in.l.ius pluribus.numero secundo.ff.de iusticia & iure. folio.15

8 Sententia post primum annum nunquam confirmatur,nisi biennium sit elapsum.in.l.ei qui appellat.nu.6.C.de friu.appel.fo.87.

8 Sententia contra debitorem lata,non præiudicat creditori,si appareat de collusione debitoris.in.l.præses.numero primo,& secundo.C.de pignoribus.folio.102.

8 Sententia lata,in quibus casibus primus iudex etiam cognoscat?in.l. eos qui.numero.3.C.de ap.& consul.folio.82.

4 Sententia lata à iudice per gratiam quando retractetur per beneficiū restitutionis in integrum?in.l.seruo.§.cum prætor.numero.1. ff.ad senatusconsultum.trebel.fo.155.

4 Sententia iudicis pronunciantis rem esse tuam,an valeat?quod sic.in.l. legatis.numero primo.ff.de legatis secundò.fo.34.

6 Sententia lata pro vno socio criminis,regulariter prodest alteri.in.l.denuntiasse.§.ad leg.iul.de adul.& stup.numero.2.fo.173.

8 Sententia lata in interdicto quorum bonorum non appellatur.in.l.hereditatem.numero.3.C.quorum bonorum.fo.93.

1 Sententia lata contra præsentem ex falsis instrumentis,non est nulla, sed venit annullanda per restitutionem in integrum. ibidem. numero.2.

1 Sententia lata per iudicem contra eum qui comparere non debuit & iudex hęc fiat,est ipso iure nulla secus si ignorabat. ibidem. numero.3.

1 Sententia potest ferri ad rei petitionem etiam actore non volente propter stipulationem de euictione.in.l.vtiq; numero secundo.ff.de rei vēdica.folio.173.

1 Sententia qualiter formetur & feratur in causa huius legis ibidem numero.3.

1 Sententia criminalibus non est differenda in præsentes propter contumaces nec econtrà.in.l.non idcirco.numero primò. ff. de iudicijs. folio.156.

1 Sententia lata contra emptorem,an possit mandari executioni in bonis venditoris?in.l.venditor. numero.2.ff.de iudicijs.fo.157.

8 Sententia lata pro vno ex reis debendi,an prosit alijs.in authenti. hoc ita.nu.43.C.de duo.reis stipul.fo.113.

1 Sententia debet ferri in personam procuratoris, tam ex parte actoris quam rei.in.l.licet in popularibus.§.si plures.numero.3.ff. de procura. folio.109.

5 Sententia arbitri lata ex partium conuentione,quòd hodie idem operetur,sicut iudicis sententia,ex quo ex ea oritur actio & officium iudicis.in.l.si conuenerit.ff.de re iudi.numero.1.fo.125.

6 Sententia lata contra principalem quòd non exequatur cōtra fideiussorem cōtractus sine nouo processu.in.l.in stipulatione.ff.iudica.solui. numero.1.folio.107.

6 Sententia lata contra principalem,quòd exequatur contra fideiussorē iudicatum solui sine nouo processu.in.l.in stipulatione.ff.iudic.sol.numero.2.folio.107.

Dictio statim,significat summariam cognitionem sine ordine iudiciario.ibidem.

6 Sententia lata secundùm consilium sapientis assumpti de cōsensu partium potest appellari.in.l.ex consensu.ff.de appel.& rel.nu.3.fol.220.

2 Sententia arbitratoris non habet executionem paratam.in.l.si societatem.§.arbitrorum enim.nu.15.ff.pro socio.fo.114.

Sententia arbitratoris,quo iure reducatur ad arbitrium boni.viri.ibidē. numero.17.

7 Sententia,si dicit viso libello,& an præsumat pro processu,quòd nō.in l.si interrogationi.numero.14.C.de vsuris.fo.168.

6 Sententia in causa appellationis quòd valeat,licet non dicatur bene iudicatum,vel malè.in.l.creditor.§.j.ff.de solut.& libera.nu.1.fo.100.

Sententia lata in causa matrimoniali,contra matrimonium, quòd non transeat in rem iudicatam.in.§.quod autem.numero.3.in autenti.vt liceat mat.& a.folio.53.

Sententia lata per episcopum,mandatur executioni per iudicem secularem.in.§.si quis contra aliquem.numero.1.in authē.de sanctis.episcopis.folio.61.

6 Sententia quòd veniat actorum appellatione.in.l.in fraudem.§.neq; instrumenta.ff.de iure fisc.numero.6.fo.233.

6 Sequentia restringuunt pręcedentia.in.l.si cum fundum.ff.de verbo.& re,signi.nu.1.fo.256.

6 Sentētia vt valeat verba eius sunt cōfereda in procuratorē pręsentē nō in dominum absentem.in.l.si quis cum aliter.§.si stipuler alicui.ff.de verbo.oblig.numero.2.folio.19.

Sentētię etiā de iure ciuili pñt cōferri ī monasteriū,& nō in syndicū.ibi.

Sententię verba executiua possunt conferri in dominium.ibidem.

2 Sententia qñ est lata sub cōditione,an pars admittatur ad probandum validitatem sententię:ita altera pars ad inualidendam.in.l.admonendi. numero.5.ff.de iureiuran.fo.32.

Sententia in cauſa appellationis ab interlocutoria,profertur in ſcriptis. in.l.eius qui.ff.de appellat.recip.nu.10.fo.225.

5 Sententia arbitri electi cum pœna,an poſsit homologari,& ex ea oriatᷣ actio.in.l.ait prætor.nu.4.ff.de re iudica.fo.118.

2 Sententia pro vno ex duobus reis,quòd proſit alteri.in.l. iulianus.nu. 4.ff.de condi.indebi.fo.62.

Sententia quòd non probet,niſi quatenus ex ea infertur.ibi.nu.5.fo.63.

Sententia ſi hæc contineat,viſa litis cõteſtatione,iuramento calũniæ, & teſtibus receptis.&c.an per hoc iſta acta probentur?remiſsiuè.in.§. & hoc inſuper.nu.4.in authen.vt ſponſali.lar.fo.54.

5 Sententia lata ſine certa quantitate valet,ſi referatur ad acta,& in actis apparet in quãtitate:aliâs nõ.in.l.ait pretor.§.ſi iudex.nu.1.ff.de re iud. folio.118.

Sententia in qua iudex condẽnauit aliquem ad reſtituendum aduerſario poſſeſſionẽ talẽ,qualem habebat ante litẽ cõteſt.qñ valeat?ibi.nu.2.

Et ſententia in qua iudex dicit,codemno te,ſi eſt probatum,ꝙ valeat. ibidem.numero.3.

Sentẽtia lata,ſi eſt probatum:& apparet probatũ pro parte,ꝙ nõ valet & vt valeat debet dicere in id quod eſt probatum,te condẽno:& abſoluo in eo,quòd nõ eſt probatum.ibi.nu.4.

Et ſentẽtia in qua iudex dicit cõdemno,ſi eſt probatum,& ſi nõ eſt ꝓbatum,abſoluo:valet.ibi.nu.5.

Et iudex qui habet exequi ſentẽtiam,cognoſcit an ſit probatum.ibi.

Sentẽtia,ſi eſt lata,ſi eſt approbatum:& reperitur probatũ per vnum teſtẽ:tũc reus abſoluitᷣ:nec defertᷣ iuramẽtum.ibidem nu.6.

Sentẽtia incerta quibus caſibus valet,& in qbus iudicijs.ibi.numero.7.

5 Sentẽtia lata contra præſentem & defendentem,prẹiudicat alteri ſciẽti: ſecus ſi contra abſentẽ contumacem.in.l.ſæpe conſtitutum.ff.de re iud. numero.2.fo.130.

5 Sentẽtia lata contra creditorem quando prẹiudicet debitori?ibi.nu.3.

5 Sententia lata contra libertum an præiudicet domino ſcienti ipſum litigare.ibidem.nu.5.

5 Sententia lata contra dominum,quando noceat creditori,vel fructuario.ibidem.numero.7.

5 Sententia,vt non noceat creditori,vel fructuario ſcienti ſufficit,quòd creditor proteſtetur.ibi.nume.8.

5 Sententia lata contra dominum,quando noceat habenti ſeruitutem cõſtitutam à domino.ibidem.numero.9.

7 Sententia lata per inſtrumenta falſa poteſt retractari:in.l.cum quidã. numero.9.C.de fid.inſtru.fo.158.

5 Sententia lata contra legem non inſertam in corpore iuris,non eſt nulla.in.l.cum prolatis.ff.de re iud.nu.1.fo 125.

Sententia iudicis qui tenetur ſeruare ſtatuta,lata contra reformationẽ non inſertam in volumine ſtatutorum,nõ eſt ipſo iure nulla.ibi.nu.2.

Sententia principis ſecunda,nullo modo retractatur.in authen.in medio li.nõ ſi.nu.3.fo.50.

Sententia principis,etiam in ſcriptis fertur.ibidem.nu.4.

Sententia appellationis eſt diffinitiua.& quando ſit interlocutoria?remiſsiuè.in.§.illud etiam.numero.1.&.2.in authen.de appel.& intra quẽ tempo.fo.23.

5 Sententia lata per falſas allegationes contra prẹſentem,non eſt nulla ipſo iure,ſed præſens reſtituitur,lata contra abſentem ſecus.in.l.diuus adrianus.ff.de re iud.nu.1.fo.125.

Sententia lata per falſas atteſtationes vt retractetur,ſufficit proponere teſtes pecunia corruptos.ibi.nu.17.

Sententia interlocutoria in cauſis breuioribus,neceſſario in ſcriptis nõ porrigitur.in.§.ſit tibi quoq;.num.4.in authen.de manda.princi.fo.17.

Sententia,quando in ſcriptis profertur,an iudex neceſſe habeat dicere, in his ſcriptis.ibidem.numero.5.

2 Sententia quando retractari poſsit,per teſtes de nouo repertos.in.l.admonendi.nu.63.ff.de iureiuran.fo.36.

2 Sententia lata prætextu iuramenti neceſſarij,quòd retractetur per inſtrumenta de nouo reperta.in.l.admonendi.numero.1.ff.de iureiuran. folio.32.

6 Sententia in caſibus in quibus expreſſè cõfirmari non poteſt,an tacitè videatur confirmari,ita quòd appellans non poſsit de nullitate dicere. in.l.ſi expreſsim.ff.de appella.& releg.nu.3.fo.218.

6 Sententia quòd probetur,vel probando quòd eſſet vicinus proximus accuſantis:vel probando publicam vocẽ & famã.in.l.ſi cui.§.j.ff.de accuſ.& inſcrip.nu.3.fo.159.

Sententia in cauſa criminali debet in ſcriptis ferri.in.§.neceſsitatem. nu.6.in authen.vt iudi.ſine quoquo ſuffra.fo.14.

6 Sententia à qua appellatur,debet certa in appellatione demonſtrari.in l.appellandi vſus.§.libelli.ff.de appella.& releg.nu 7.fo.213.

Sentẽtia ꝑ appellationẽ extĩguitur:nõ tñ irreuocabiliter.ibi.nu.14.

6 Sententia abſolutoria lata cõtra abſentẽ vigore ſtatuti,pœna tũc trãſit ad hẹredẽ cõdẽnati.in.l.ex iudiciorũ.ff.accuſ.& inſcrip.nu.2.fo.163.

Pœna qñ infertur ipſo iure ſine cõdemnatione,trãſit ad hæredẽ.ibidẽ.

2 Sententia lata ſine cõſilio ſapientis,ſtante ſtatuto ꝙ iudex ferat ſentẽtiam cũ cõſilio ſapiẽtis,quòd ſit nulla.in.l.j.§.ſi plures.nu.12.ff.de exercito.actio.fo.92.

2 Sententia non tollit obligationẽ naturalẽ.in.l.duobus.§.à fideiuſſore.numero.5.ff.de iureiurando.fo.30.

2 Sentẽtia lata contra prĩcipalẽ,ꝙ mãdetᷣ executioni cõtra fideiuſſorẽ iudicatũ ſolui.in.l.duobus.§.igitur ſi qs.nu.3.ff.de iureiurando.fo.31.

7 Sententia rectoris vel doctoris interpoſita,ſi appelletur,ad quẽ appellabitur in authen.habita.nu.6.C.ne fil.pro pat.fo.140.

2 Sententia in quo conueniat cũ iuramẽto,& in quo diſconueniat?remiſſiuè.in.l.iuſiurandũ.nu.3.ff.de iureiurã.fo.24.

Sententiæ conſentire fingitur à lege qui ab ea nõ appellat.ibidẽ.nu.5.

2 Sententia ſuper intereſſe ferri poteſt,licet res putatur.in.l.ex empto.§. & ex empto.nu.3.ff.de actio.empt.fo.122.

Et de intereſſe totali deducitur intereſſe particulare.ibidem.nu.4.

2 Sentẽtia lata in caſu.l.ſi qñ.C.vnde vi.quòd non retractetur per inſtrumenta de nouo reperta.in.l.admonendi.nu.9.ff.de iureiur.fo.33.

Sentẽtia lata ex iuramẽto in litem delato,quòd nõ retractetᷣ per inſtrumenta de nouo reperta.ibidem.nu.10.

Sententia lata in caſu.l.properãdum.§.ſin autẽ.C.de iudi.quôd nõ retractetur per inſtrumenta de nouo reperta.ibi.nu.11.

Sententia,an poſsit ferri contra fideiuſſorem?ſi dñs abſens cõdemnatᷣ? in.§.ſi vero alter.nu.7.in authen.vt omnes obe.iudi.pro.fo.31.

In caſu huius.§.eſt quaſi litis conteſta.ibidem.

Sententia lata contra fideiuſſorem,vel emptorem,an poſsit exequi cõtra vẽditorem,vel eius principalem?ibidem.nu.8.

Sententia lata ab obſeruatione iudicij,vel inſtantia.quod ſit interlocutoria.ibidem.nu.9.

Sententia abſolutoria,quòd ita feratur in perſona procuratoris,& domini,ſicut cõdemnatoria.ibidem.nu.10.

5 Sententia lata pro furioſo,quòd non valeat:pro minore ſic.in.l.furioſo. nu.1.ff.de re iudicata.fo.102.

Sententia lata pro abſente non citato,nõ valet.ibi.nu.2.

Sentẽtia an valeat,ſi dominus ab initio litigauit per procuratorẽ,poſteà in calculo ferendẹ ſententiæ citatur dñs,& non comparet.ibi.nu.4.

Et qđ non valet ſentẽtia,nec teſtiũ receptio.ſi poſt litem conteſtatam citatur dñs,vt veniat ad vidẽdum teſtiũ iuramẽta,vel aliquid aliud.ibi.

Sentẽtia lata cõtra dñm,q cõparuit ſponte ad cauſam tenet.ibi.nu.5.

Sententia lata dño præſente,an teneat:licet nõ appareat,quòd fuerit prẹſens:& quòd eius præſentia præſumatur.ibidem.nu.6.

2 Sententia lata ſuper principali,non præiudicat in incidenti,quòd põt per ſe ſtare.in.l.qđ in dño.§.ſi rationẽ.nu.1.ff.de cõpẽ.fo.101.

2 Sententia,quòd poſſit confirmari ex noua cauſa.in.l.titianus.nume.2. ff.quod cum eo.fo.95.

7 Sentẽtia lata cõtra minorẽ indefenſum in principio litis,& in fine ſic, qñ valeat.in.l.cũ & minores.nu.4.C.ſi aduerſus rẽ iudica.fo.95.

7 Sententia diffinitiua,an poſſit proferri in cõtumacẽ.in.l.hac perpetua. nume.1.C.vbi de curiali.fol.119.

Sententia diffinitiua,an poſſit ferri in contumacem,pro publicis functionibus.ibidem.numero.2.

7 Sentẽtia lata cõtra vnũ,nõ nocet alteri,cuius principaliter intereſt.in.l. ſi vteris.numero.3.C.de fide inſtru.fo.154.

7 Sententia lata pro falſo tutore,qñ poſſit ꝑ minorem ratificari.in.l.ſi tutor.numero.4.C.in quib.cau.in integ.reſti.nõ eſt neceſ.fol.98.

Sententia lata pro prælato non legitimè ordinato.an poſſit per legitimè ordinatum ratificari.ibidem.numero.5.

7 Sententia,quòd faciat forenſem ciuem,vel guelphum,vel gebellinũ.in l.placet.nume.47.C.de ſacroſan.eccle.fo.15.

7 Sentẽtia arbitri à partibus homologata,oritur actio,& exceptio.in.l.cũ antea.numero.1.C.de recep.arbi.fo.104.

6 Sententia,quæ dicit pono te ad confinia,donec reuocando,an intelligatur ſecundum naturam contractus,an ſecundùm vltimas voluntates?in.l.centeſimis.§.ſi ita ſtipu.fu.ff.de verb.obli.nu.10.fo.21.

Sententia æquiparatur vltimẹ voluntati.ibidem.

7 Sententia diffinitiua principis,& eius declaratio habet vim legis.in.l. ſi imperialis.numero.1.C.de legi.& conſti.princ.fo.34.

2 Sententia,qñ agitur ad intereſſe poſt mortem, quomodo formetur,& an ferantur due ſentẽtiẹ,an vna.in.l.ſi res vendita.nume.10.ff.de actio. empt.& vendi.fo.119.

7 Sentẽtia de cõſenſu partiũ lata,cur ſup eo,ſup quo ſemel eſt iudicatũ non valet ſuper eo de quo eſt tranſactio.in.l.ſi diuerſa.numero.4.C.de tranſactio.fo.62.

7 Sententia qñ poſſit pro parte valere:& pro parte nõ ex poſt facto.in.l. minus ex tutel.nu.7.C.ſi aduer.rem.iudica.fo.95.

7 Sententia lata cõtra minorẽ indefenſum,qñ & quibus caſib9 valeat in l.cum & minores.nu.1.C.ſi aduer.rem iudi.fo.95.

Sententia lata contra minorem,an valeat,ſi tutor fuit in exordio litis, ſed non tempore ſententiæ.ibi.numero.2.

5 Sententia arbitri homologata,quòd tranſeat in rem iudicatam.in.l.res iudicata.numero.6.ff.de re iudica.fo.116.

Sententia interlocutoria,an tranſeat in rẽ iudicatã remiſſiuè.ibi.nu.7.

Sententia per quem iudicem exequatur remiſſiuè.ibidem.numero.8

Sententia ab

Sententia ab obſeruatione iudicij,an dicatur diffinitiua.remiſſiuè.ibidem.numero.9.
Sententia diffinitiua fertur verbis,recitando in ſcriptis.ibi.numero.10.
5 Lex hęc de re iudicata,quòd loquatur in iudice ordinario.in.l.qui pro tribunali.numero.1.ff.de re iudica.fo.116.
5 Sententia interlocutoria poteſt ferri ſub conditione non diffinitiua.in l.à diuo pio.§.in venditione.nu.1.ff.de re iudica.fo.122.
Sententia diffinitiua,quod fieri poſſit ſub conditione de pręterito.ibidem.numero.2.fo.123.
Item ſub conditione quæ reſpicit ipſum negotium.ibidem.
2 Sententia formaliter lata,puta rem venditam eſſe,quòd oriatur actio vtilis ex contractu.in.l.iulianus.numero.28.ff.de condict.indebi.fo.64.
Sententia abſolutoria,quam obligationem tollat,& quot effectus producat.ibi.numero.29.&.30.
Sententia vbi eſt lata dolo actoris:tunc probari poteſt contra ſententiã.ibidem.numero.33.
1 Sententia lata contra minorem indefenſum eſt ipſo iure nulla ſed ſentẽtia interlocutoria valet & quæ eſt interlocutoria?in.l.inter minores.numero.1.ff.de in integ.reſt.fo.124.
6 Sententia præſumitur lecta,iudice pręſente,ſi in ea dicitur, ſententia promulgata.in.l.ſciendum.ff.de verb.obli.numero.19.fol.15.
2 Sentẽtia iudicis delegati,lata poſt mortem delegãtis,quòd valeat.in.l.eius qui.numero.10.ff.de rebus credit.fo.22.
7 Sententia lata extra inſtantiam quando,& quibus caſibus teneat.in.l.properandum.numero.6.C.de iudi.fo.110.
5 Sententia interlocutoria contraria primæ,quando eſt dubium,an poſſit reuocari,ſecunda valet.in.l.cum procurator.§.ſi domin⁹.numero.7.ff.de noui operis nuntia.fo.24.
Sententia ſecunda interlocutoria lata animo recedendi à prima,in caſu quo poteſt reuocari, valet,ibi.numero.6.
Sententia interlocutoria ſecunda,ſi continet idem, quod prima,quando valeat,& quando prima.ibidem.numero.8.
Et ſententiæ duæ diffinitiuæ ſuper eodem facto proferri poſſunt,quãdo ſunt diuerſæ inſtantię.ibidem.
2 Sententia quòd faciat ius,& in quibus caſibus.in.l.iulianus verum.numero.21.ff.de condi.indebi.fo.63.
Sententiam facere,& quod in ea continetur,haberi pro veritate,diuerſa eſſe.ibidem.numero.22.
Sententia condemnatoria in actione reali,an & quando transferat dominium.remiſſiuè.ibidem.numero.23.fo.64.
Et an ex ea oriatur actio in factum.ibidem.
Et an effectus ſententiæ abſolutorię.ibidem.
Sententia condemnatoria in actione perſonali,quòd producat actionẽ ibidem.numero.24.
Et an indicat obligationem,& quam.ibi.numero.25.
7 Sententia,quando poſſit ferri pro parte tantùm.in.l.minus ex tutulę.numero.1.C.ſi aduer.rem iudi.fo.94.
6 Sententia lata ſuper eo de quo ſunt opiniones inter doctores.nõ eſt nulla licet iudex eligat malam.in.l.qui romę pecuniam.§.duo fratres.ff.de verb.oblig.numero.9.fo.47.
Opinio doctorum facit rem dubiam.ibi.
6 Sententia lata contra abſentem quãdoq; valet.in.l.nõ vtique.§.penul.ff.de legatis.numero.1.fo.247.
7 Sententia lata ſuper principali.quando pręiudicet ſuper incidenti.in.l.aditæ præſidem.nu.2.C.de ordi.iudi.fo.114.
Sententia lata ſuper incidenti,quando faciat præiudicium,ſi in alio iudicio per modum actionis agatur ſuper eo.ibi.nu.4.
Et ſuper incidenti.quando ſit pronuntiandum.ibi.nu.5.
7 Sententia lata contra colonum,vel alium,alieno nomine poſsidentem an noceat domino.in.l.ſi quis alterius.numero.17.C.vbi in rem actio.folio.119.
1 Sententia lata ſuper quæſtione libertatis.facit quale quale præiudiciũ quæſtioni de teſtamento licet ſit inter alios lata.in.l.ſi quis libertatem.nu.5.ff.de peti.hære.folio.166.
1 Sententia infamatoria alicuius ipſum infamat.vbiq;.in.l.ex ea cauſa.numero.1.ff.de poſtulan.fo.98.
7 Sententia quando faciat ceſſare repetitionem.in.l.pecunię.numero.1.C.de condi.indebi.fo.135.
3 Sententia quãdo trahit ſecum executionem.in.l.ſi quis filio.§.irritum.numero.1.ff.de iniuſt.rupto.teſt folio.115.
1 Sententia lata ſuper re etiam erronea quòd faciat plenam fidem in cauſa fructuum.in.l.ex diuerſo.§.vbi autem.numero.4.ff.de rei vendi.folio.175.
1 Sententia erronea in principali,quòd faciat ius ĩ acceſſorio.ibidẽ.nu.5.
1 Sententia arbitri non reducitur ad arbitrum boni viri arbitratoris ſic in l.labeo ait.§.tametſi.nu.2.ff.de recep.arbi.fol.146.
1 Sentenria arbitri qui condemnauit titium in cẽtum & ſi non dederit intra decem dies condemnauit in trecenta non valet.in.l.quid tamen.§.item ſi arbiter.numero.1.ff.de recep.arb.fo.148.
3 Sententia quando exequitur contra pupillum debet primo exequi.in nominibus debitorum.in.l.magis puto.§.imprimis.numero.1.ff.de reb.eo.folio.95.
Sententia quæ nõ feratur per iudicem,altera parte abſente?in.§.omne verò.numero.16.in auth.de litigi.& deci.fo.50.
Sententia.an contineatur & veniat appellatione actorum?in authen.vt præpo.no.impe.numero.5.folio.25.
Sententia lata in principali,biennio dato ad appellationẽ proſequẽdã elapſo,remanet firma.in authẽ.de his qui ingre.ad appel.nu.7.fol.27.
2 Sententia condemnatoria lata,quòd non oriatur niſi obligatio ciuilis.in.l.nunc videndum.numero.24.ff.de condit.indebi.fo.48.
Sententia quòd exequatur ſupplicatione pendẽte.in.§.aliud.nume.1.in authen.vt ſponſali.lar.fol.54.
Sententia diffinitiua in caſu reſtitutionis in integrum,quòd ferri poſſit licet lis nõ ſit conteſtata.in.§.ad hęc.nu.2.in auth.vt ſponſali.lar.fo.54.
5 Sententia lata contra non poſſidentem tanquam poſſidẽtem,ſi de nouo poſsit poſsidere mãdatur executioni.in.l.ſi ab hæreditate.ff.de excep.rei iudi.numero.1.fol.177.
5 Sententia lata contra febricitantem,ſi iudex hoc ſciebat,non valet ſi ignorabit,valet,ſed reſtituitur.in.l.quęſitum.ff.de re indica.numero.2.folio.130.
Sententia lata contra eum,qui comparere non poterat,non valet:niſi iudex hoc ſciuerit.ibidem.
Conſilium quod infirmus citatus mittat ad iudicem,petat quòd terminus prorogetur.ibidem.
Sententia lata pro infirmo,non valet.ibidem.numero.3.
1 Sententia lata ſuper ętate quando faciat ius?in.l.de ætate.nu.16.ff.de mino.xxv.annis.fol.199.
1 Sententia lata quòd quis ſit minor quomodo faciat fidem in alijs cauſis?ibidem.nu.17.
1 Sententia lata ſuper aliquo impedimento. puta quòd aliquis non ſit infamis,vel excommunicatus, quando præiudicet in alijs cauſis;ibidem.nu.19.
1 Sententia interlocutoria lata ſuper ætate appellatur.ibi.nu.20.
5 Sententia ſi reperitur cancellata,non poteſt ab ea recedi.in.l.acta apud ſe habita.ff.de re iud.nu.3.fol.128.
Sententia lata partibus præſentibus,& non contradicentibus,ſi in ea continetur libelli datio,lit conteſt.&c. probat acta.ibidem . numero.4.
Sententia cãcellata ſi reperitur,probat,niſi cancellatio ſit facta ſecundum formam prędictæ leg.ibi.numero.6.
Sententia cancellata quia ſoluit,probat infamiam.ibidem.numero.7.
2 Sentẽtia poſt iuramentũ,etiã iuramẽto contraria,quòd valeat in.l.nam poſtea.§.ſed ſi dãnetur.nu.1.ff.de iureiurã.fo.25.
Sententia contra ſententiam,quando valeat.ibidem.numero.2.
2 Sententia lata inter hęredem & euincentem,quòd habeatur pro veritate,etiam quo ad alios.in.l.ſi non ſolum.§.hæredi.numero.3.ff.de condictio.indebi.fo.53.
1 Sentẽtia interlocutoria qñ ferri poſſit ſine cauſæ cognitiõe?in.l.nec quicq̃.§.vbi decretum.nume.1.ff.de offi.procõ.& leg.fo.37.
1 Sententia interlocutoria debet in ſcriptis ferri.ibidem.numero.2.
1 Sententia & decretum.in quo differant?ibidem.nu.6.fo.38.
7 Sententia diffinitiua,an feratur pro actore abſente nõ contumace, reo præſente?vbi quòd non.in.l.properãdum.§.ſinautem reus.numero.4.C.de iudi.fo.111.
3 Sententia diffinitiua etiam lite non conteſta.poteſt ferri,vbi tractatur de tali crimine ex quo pœna religionis venit imponẽda.in.l.ſi abſens.numero.3.ff.vbi pupil.edu.deb.fo.90.
6 Sententia lata per rectorem alicui⁹ collegij appellatur ad iſtum,qui eſt iudex ipſius collegij,vt eſt rector ciuitatis.in.l.appellandi vſus.§.ſi quis in appellatione.ff.de appella.& releg.numero.1 .fo.212.
1 Sentẽtia ſpiritualis epiſcopum putatiuum,quomodo liget?in.l. barbarius.ij.numero.14.ff.de offi.præto.fo.35.
1 Sententia in hac actione formatur ſicut in cęteris realibus.in.l.ſicuti.§.ſed ſi quęratur.nu.1.ff.ſi ſeruit.vend.fo.189.
6 Sentẽtia lata pro vno ex pluribus hęredibus pro ſeruitute,nõ licet alijs.in.l.ſtipulationũ.§.ex his igitur ſtipulationib.ff.de verb.obl.nu.15.fo.5.
6 Sentẽtia lata pro vno ex plurib⁹ hęredib⁹ agenti.ad ſeruitutẽ cõſtituendã actione pſonali,nòn prodeſt alijs:ſecus ſi egiſſet actione confeſſoria ad cõſtitutam.in.l.ſtipulationũ.§.ex his igitur ſtipulat.ff.de verb.obli.numero.14.fo.5.
8 Sententia & res iudicata in quo differant.in.l.litigatoribus.numero.4.C.de appella.& conſul.fo.84.
6 Sententia lata ex falſa cauſa eſt nulla,quando eſt lata dolo aduerſarij.aliàs per appellationem reſcinditur.in.l.qui romæ pecuniam.§.duo fratres.ff.de verb.oblig.nu.8.fo.47.
6 Sententia lata pro vno ex reis debendi,quãdo alijs proſit.in.l.ex duobus.ff.de duo.re conſti.nu.16.fo.62.
9 Sententia condemnatoria lata contra vnum ex reis debendi, alteri nõ præiudicat.in.l.ex duobus.ff.de duo.re.conſtit.nu.17.fo.62.
6 Sententia lata contra vnum,vel pro vno ex reis credendi.nocet vel prodeſt alteri.in.l.ex duobus.ff.de duo.re.coſti.nu.18.fo.62.

1 Sententia lata ex falsis allegationibus contra absentem est ipso iure nulla.in.l.si prætor.§.marcellus.numero.1.ff.de iudicijs.fo.159.

6 Sententia iniuriosa contra fideiussorem lata sui culpa,non nocet debitori,secus si sine sui culpa.in.l.exceptione.ff. de fideiuss.& manda.numero.3.fo.80.

9 Sententia iniusta lata contra debitorem,non nocet emptori.in.l.exceptione.ff.de fideiuss.& mandat.nu.4.fo.80.

6 Sententia lata contra vnum per iniuriam an noceat alteri,quo ad actionem dandam contra alium?in.l.exceptione.ff.de fideiusso.& manda.numero.5.folio 80.

3 Sententia lata contra ius litigatoris errore non expresso non valet fauore minoris ętatis.in.l. scire oportet.§.consequens.nume.1.ff.de execu.tuto.fo.84.

3 Sententia quando in primo iudicio fuit quesitum de falso an retractetur propter falsum.ibidem.numero.2.

3 Sententia lata post triennium quòd non valeat ipso iure.ibidem.numero.3.

5 Sententia lata Bononiæ,quando possit executioni mandari per iudicē florentię.in.l.à diuo pio.§.sententia Romę.numero.1.ff.de re iudica.folio.122.

Et qñ sententia lata ab vno iudice,possit per alium exequi?ibidem.

Sententia lata semel ab vno iudice,potest coram alio agi actione in factum descendente ex eadem sententia;non tamen ex officio iudicis,licet sit nobile.ibidem.numero.2.

Sententia lata à iudice nō habēte clientes & beruarios:potest per ipm exequi,vel implorare auxilium alterius.ibidem.numero.4.

Sententiā arbitri quilibet iudex,cui condemnat⁹ subest exequitur nec requisitio arbitri,vel alterius iudicis.ibidem.numero.7.

1 Sententia lata contra citatū qui infirmatur & non potuit vēire ad iudicium an valeat?in.l.non exigemus.§.si quis in iudicio.num̄.3.ff.si quis cautio.fo.68.

5 Sententia in hoc interdicto,qualiter feratur?in.l.si duo.ff.an possidetis.numero.4.fo.157.

3 Sententia quando est nulla ex causa intrinseca quæ iudici non liquet manifestè non potest ad aliam sententiam deueniri,nisi prima cassata in.l.tutor.§.si petitus.numero.8.ff.de tuto.& cura.da.ab his.fol.55.

Sententia lata ex duobus arbitris discordantibus,non valet.in.l.inter pares numero.ff.de re iud.numero.3.fo.127.

6 Sententia aduersus tribus ediectis citatum & contumacem,quando sine nouatione ferri possit? in.l.desertorem.§. si ad diem.ff. de re milit.folio.237.

8 Sententia inter vulgaris,debet ferri in vulgari,tamen seruādus est mos iudiciorum.in.l.iudices.nume.1.C.de sen.& interlocuto,om.iudi.fo.70.

Sententia diffinitiua an faciat ius.ibi.in.l.nemo.iudex.

1 Sententia absolutoria non tollit primam actionē ipso iure.in.l.cū à te.numero.1.ff.de dolo malo.fo.131.

1 Sententia lata in querela statim non fit executio in petitione hæreditatis.in.l.qui de inofficioso.nu.3.ff.de inofficio.test.fo.164.

1 Sententia diffinitiua habet executionem paratam.in.l.minor.iij.nu.1.ff.de mino.xxv.ann.fol.137.

3 Sententia lata à iudice delegato qui ignorabat se delegatum quòd nō valet.in.l.quæro.numero.1.ff.de eo.qui pro tut.fo.93.

3 Sententia lata in causa summaria quòd non faciat præiudicium si agiē ordinariè.in.l.si quis à liberis.§.solent.numero.1.ff.de libe.agno.fol.42.

3 Sententia quę fauet matrimonio est amplectanda.in.l.si constante.numero.24.ff.solu. mat.fo.19.

1 Sententia prima qñ est absolutoria,iudex in causa appellationis debet condemnare, vel pronunciare vel simile.in.l. ęmilius.numero.6.ff.de mino.xxv.an.folio.137.

2 Sentētia super notorio,an sit ferenda & in scriptis.in.l.scriptus.num̄.9.ff.de rel.& sump.fune.folio.201.

4 Sententia iudicis appellationum si confirmat primam sententiam agitur ex ipsa sententia confirmāte.in.l.si quis.numero.2.ff.ad senatusconsultum trebel.fo.150.

1 Sententia lata contra hæredem omnibus præiudicat.in.l.papinianus.§.si ex causa.nume.2.ff.de inoff.test.fo.161.

3 Sententia qualiter formetur,in iudicio moto contra pupillum tutorem habētem.in.l.gerere.§ sufficit.numero.12.ff.de administ.& peri.tuto.folio.59.

3 Sententia lata in causa filiationis an pręiudicet alijs quam patri?in.l.iulianus.§.plane.numero.1.ff.de lib.agno.fo.40.

8 Sententia incerta habebit executionem paratam,facta liquidatione.& quomodo fiat liquidatio etiam in instrumentis,non liquidis,quæ merentur executionem.in.l.q̄q̄.numero.5. &.6.C. de sen.quæ sine acta quantita.fo.72.

Sentētia quando fertur per relationem ad aliqua acta,valet si in illis cōtinetur certa quantitas,non distinguendo quæ sint illa acta.in.l.hæc sententia.numero.1.C.de sen.quæ sine certa quanti.fo.72.

Sententia simpliciter prolata,vt cōdēno te & ad id quod debes,valet,si certa quantitas reperiatur in actis probatorijs.in.l.hæc sententia.numero.2.C.de sen.quæ sine cer.quanti.fo.73.

Sententia in dote non valet incerta.ibi.in.l.hæc sententia.numero.1.

Sententia etiam alia ferri potest ante quàm pronuncietur de nullitate primę.ibidem.numero.2.

Sententiam confirmat qui non appellat.ibidem.numero.3.

8 Sentētia lata in causa ius momentaneę possessionis est diffinitiua.in.l.post sententiam.numero.1.C.de senten.& interlocutione omnium iudicum.folio.70.

Sententia interlocutoria per quā causa principalis nō deciditur,potest reuocari:secus si tota causa per eam deciditur.ibidem.numero.3.

Sententia potest ferri sub conditione intrinseca,quę tāgit ipsum negotium.ibi.in.l.cum iudex.numero.1.

Sententia quæ non continet absolutionem,condemnationem,vel ęquipollens:est ipso iure nulla.ibidem.numero.1.

Sententia per quam iudex cōdemnat reum actoris si probauerit intentionem suam:an valeat.ibidem.numero.3.&.5.

Sententia lata sub conditione extrinseca:& continet in se certum,valet nisi rescindatur per appellationem.ibidem.numero.4.

Sententia sufficit partem fuisse pręsentem vt dicatur factum causa cognita.ibidem.numero.5.

1 Sententia lata pro vno prodest omnibus quando quis petit aliquid fieri vt rescindi testamentum,vel similia.in.l. posthumus.§.si quis ex his.numero.1.de inofficio.test.fo.160.

1 Sententia lata contra absentem,videtur lata magis ratione contumaciæ quam ob malam causam.in.l.papinianus.§.meminisse.numero.3.ff.de inofficio.test.folio.161.

8 Sententia lata die feriata,est nulla.in.l.si vt proponis.numero.1.&.2.C.quomodo & quando iudex.fo.63.

Sententia nulla extinguit iurisditionem iudicis delegati,& an idem in ordinario ? in.l.si vt proponis.numero.3.C.quomodo & quando iudex folio.eod.

Sententia prima an nulla pronuntiari debeat,vel saltem de eius nullitate cognosci antequàm sententietur super casu principali.ibidem.numero.6.

1 Sententia lata contra colonum non præiudicat domino,nec in proprietate nec in possessione.in.l.officium.numero.5.ff.de rei vendicatione.folio.173.

1 Sententia an valeat quando non est pronunciatum de omnibus de quibus in compromisso.in.l.de rebus.numero.1.ff.de recep.arb.folio.150.

8 Sententia absolutoria ab obseruatione iudicij,per quam pronuntiatur appellationem desertam,contra minores indefensos ferri nō potest in.l.si præses.numero.1.C.quomodo & quando iudex.fo.63.

Sententia lata pro absente non legitimè citato,non valet.in.l.ea quæ numero.1.fo.eod.

Sententia lata contra absentem infirmum legitimè citatum, quem iudex sciebat febricitare,est ipso iure nulla.ibidem.numero quarto.folio.64.

6 Sententia lata contra vnum ex hæredibus, quando præiudicet sibi in toto?in.l.si pater.ff.de solut.& libera.nu.1.fol.90.

8 Sententia condemnatoria lata contra vnum ex reis debendi, quòd nocet alteri.in authentica.hoc ita.numero.44.C.de duo reis stipulan.folio.113.

Sententia lata pro vno ex correis credendi,aut contra vnum,nocet,& prodest alijs.ibidem.numero.45.

6 Sententia est nulla,quando error apparet ex actis.in.l.illud.ff.quę sen.sine appel.rescind.numero.1.fo.227.

Sententia potest peti nulla principaliter agēdo,& quando petitur executio excipiendo.ibidem.numero.2.

Sententia lata per errorem an sit in totum nulla,vel in eo,quod est erratum?remissiuè.ibidem.numero.3.

Sententia confirmatoria est nulla sicut prima qñ error est expressus in ea.ibidē.numero.4.

6 Sententia potest ferri sub conditione,quæ cohæret negotio.in l.si quidem.§.biduum.ff.quando appel.sit.numero.2.fo.222.

Sententia quando est lata sub conditione,an tempus currat à die latæ sententię,vel existentis conditionis?ibidem.numero.3.

6 Sententia lata contra principalem an possit contra fideiussorem exequi.in.l.à sententia.ff.de appella.& rel.numero.3.fo.215.

6 Sententia lata pro tertio appellāte ratione qualisqualis præiudicij,quo modo prosit victo. ibidem.numero.6.

7 Sententia,vel transactio,pretextu erroris,quando reuocetur.in.l.j.numero.2.C.de errore calculi.fol.73.

2 Sententia lata contra debitorē,quando præiudicet creditori.in.l.si super actis.numero.1.ff.de pigno.fo.137.

Sententia lata contra hæredem,an præiudicet legatarijs,remissiuè.ibidem.numero.2.

Sententia lata contra actorem in rei vendicatione, quòd non tribuat dominium possessori.ibidem.numero.3.

7 Sententia super eo,quod non fuit petitum, quando fieri possit.in.l.si pacto.numero.8.C.de pactis.fo.53.

Sententia,quæ

7 Senteña, quę non fuit lata, licet errore scribẽtis scripta, q̃n noceat parti. in.l.erroris.nu.1.C.de erro.aduoca.fo.75.

Et qualiter probabitur sententiam non esse latam.ibidem.numero.2.

8 Sentẽtia vltima valet si ex diuersis instantijs, sequũtur diuersę sentẽtiæ in.l.latam sententiam.numero.1.C.q̃n prouoc.non est necesse.folio.88.

Sententia lata contra iusiurandum valet.ibi.nu.3.

Sententia secunda, si frater etiam concordans cum prima, à qua nõ fuit appellatum, non valet.ibidem.numero.4.

Sententiam esse latam pars quæ scit si pro se petit iterum iudicari, & iudicatur contra se: non valet secunda sententia.ibi.numero.5.

Sententia quænam valeat, si egi contra titium, & succubui, posteà agit procurator meus, & obtinuit? ibidem.numero.6.

Sententia vbi principaliter petitur pronunciari nulla. agitur officio.iudicis.ibidem.numero.14.

Et de nullitate debet agi coram eodem iudice, qui iudicauit: & quãdo coram superiore.ibi.nu.15.

3 Sententia in causa alimentorum, an sit interlocutoria vel diffinitiua. & an donec causa pendet filius ali debeat? in.l.si quis à liberis.§.si vel parens.numero.1.ff.de libe.agno.fol.42.

3 Sententia lata in causa alimentorum quòd sit diffinitiua.in.l.si quis à liberis.§.si quis ex his.nume.1.ff.de libe.agno.fo.42.

3 Sententia in causis summarijs speratur vbi lis contestatur & libellus dari debet.ibidem.numero.2.

1 Sententia lata per sortes vel gratiã valet.sed contra eam datur restitutio.secus si per pecuniam: quia est nulla.ipso iure.in.l.sed & si per prætorem.§.ait prętor.nu.1.ff. quib.ex cau.ma.fo.143.

3 Sententia lata ex falsa causa quando sit nulla? in.l.seyę egressę.nu.2.ff. de tuto.& cura.datis ab his.fo.56.

7 Sententia lata propter aduocati locupletionem, ad hoc vt sit nulla, tria requiruntur.in.l.si patronum.nu.1.C.de aduoc.diuer.iudi.fo.74.

7 Sententia si in ea dicitur visa litis contesta.& iuramenro calumniæ.an probetur per hoc interuenisse.in.l.si quis in aliquo.nume.13.C.de edendo.folio.48.

5 Sententia interlocutoria, an possit executioni mandari per delegatum quòd sic.in.l.à diuo pio.numero.19.ff.de re iudica.fol.122.

Sententia illa mandatur executioni.ex qua oritur actio in factũ.ibidẽ.

8 Sententia proprie dicitur res iudicans.& id quod est determinatum in sententia: & ille effectus: dicitur res iudicata.in rub.numero.1.&.2.C.de re iudicata.fo.78.

8 Sententia lata non præcedẽte causæ cognitione, est nulla.in.l.ex stipulatione.numero.3.C.de sen.& interloc.om.iudi.fo.69.

8 Sententia lata contra eum qui est citat⁹ ad domũ, valet.licet ad eius notitiam non peruenerit.in.l.ab eo.numero.2.C.quomodo & quando iudex.fo.62.

8 Sententia lata prętextu falsorum instrumentorum, & sic rescindenda, non firmatur per appellationem.in.l.& qui.nume.1.C.si ex fal.instru. & testimo.iudi.fit.fo.80.

Sententia rescinditur per restitutionem in integrum, falsò probato.& quando id fallat.ibidem.numero 2.

8 Sententia in qua libelli tenor non inseritur, non vitiatur.in.l.hac lege. numero.3.C.de sen.experic.reci.fol.67.

7 Sententia nulla ex defectu iurisditionis, nõ potest consensu partiũ validari: potest tamen valere in vim parti.in.l.in causarum.numero.1.C. qui pro sua iurisdi.fo.113.

Sententia lata à delegato, vt valeat requiritur quòd sit causa de iurisditione delegantis.ibi.numero.2.

Sententia lata à delegato, qui aliàs erat ordinarius, an valeat, si non processit vt delegatus.ibidem numero.3.

Sententia iudicis, requiritur in confirmatione venditionis.in.l.curiales numero.5.C.de prædijs decurio.lib.10.fo.23.

Confirmare, est decretum interponens.ibidem.

7 Sententia ab obseruatione iudicij, an sit diffinitiua remissiuè.in.l.properandum.§.& si quidem.nume.12.C.de iudi.fo.111.

Et ad sentẽtiam ab obseruatione iudicij ante terminum actori absente quãdo perueniri possit.ibidem.numero.11.fo.110.

Sententia si est lata ab obseruationi iudicij, an actio remaneat in prio statu, vel sit nouata.ibi.nu.13.fo.111.

7 Sententia lata contra conductorẽ, quando possit exequi contra dominum absentem.in.l.qua in prouinci.nume.10.C.vbi de crimi.agi opor. folio.118.

5 Sententia lata de opere destruendo, non fiet executio contra illum, qui nunc possidet: nisi facta reuocatoria.in.l.quàmq̃.§.iulianus.nume.2.ff. de aqua plu. arcend.fo.47.

2 Sententiæ arbitri debentis pronunciare de iure, an stetur? in.l.si societatem.§.arbitrorum enim.nũ.11.ff.pro socio.fo.114.

5 Sententiæ, quòd acquiretur magis contractibus, quàm vltimę volũtati. in.l.si is qui pro emptore.numero.50.ff.de vsucap.& vsurpa.folio.105.

5 Sententia lata parte absente, ex causa falsa, non est nulla.licet rescindatur.in.l. cum verò.§.hoc senatus.numero.1.ff. de fideicom. liberta.folio.77.

5 Sententia absolutoria in petitorio, quando pariat exceptionem rei iudicatæ in possessorio.in.l. naturaliter.§.nihil cõmune.nume.3.ff.de acquirenda possessio.fo.88.

Sententia absolutoria lata in possessorio, quando pariat excepoionem rei iudicatę in petitorio.ibidem.nume.4.

1 Sententia per arbitrium ferri non potest in absentem etiam contumacem nisi sit dictum in compromisso debet tamen citari vt in addi.in.l. diem proferre.§.si quis legatorum.numero.1.ff.de recep.arb.fo.149.

Sententia quando rescindatur à iudice ex eisdem actis.in.l.causas.numero.8.C.de senten.aduer.fisc.latis retract.lib.10.fo.9.

Sententia in criminalibus contra absentem, vbi est pœna relegationis, quod non valeat.in.l.si apparitor.numero.1.C.de cohorta.& princ.corni.ac princ.lib.12.folio.68.

Sententia iudicis potest decerni, an minus sit patrimoniale vel personale.in.l.non videtur.numero.2.C.de muneribus patrimo.libro.10.folio.26.

Sententia lata per gratiam vel ambitionem, quòd intra quadriennium possit retractari, tam per fiscum, quàm per priuatum, ex clausula generali.in.l. causas.numero.6.C.de senten. aduer.fisc.latis retract. libro.10. folio.9.

5 Sententia lata contra ciuiliter tantum possidentem, non nocet naturaliter possidenti.in.l.pomponius.§.si is qui.numero.7.ff.de acqui.possessio.folio.91.

Sententia lata cõtra colonum, an noceat domino? remissiuè.ibidem. numero.8.

Sententia lata p̃ pecuniã, est ipso iure nulla.in.l.causas.numero.5.C.de senten.aduer.fisc.latis retract.lib.10.fo.9.

Sentenria lata contra fiscum eius aduocato absente, quando sit nulla? in.l.causa.numero.2.C.de senten.aduer.fiscum.latis retract.libro.10.folio.9.

Sententia lata à peritis super aliquo negocio, potest ferri die feriata.Itẽ an sententia peritorum transeat in rem iudicatam? Item an ab ea possit appellari? & contra talem sententiam potest contrarium probari.in l.semel.numero.2.&.3.C.de re milita.lib.12.fo.62.

Sententia, vel contractus, quare annullatur ipso iure, quis non debet parere quod annulletur.in.l.nemo.numero.3.C.de thesauris.libr.10.folio.12.

Sententia data contra ciuitatem, quando teneat, & sic contra rempublicam? in.l.si quid aduersus.numero.1.C.de iure reipubli. libro.vndecimo.fol.41.

Sententia lata in contradictorio iudicio de ciuilitate, vel popularitate, facit ius, quo ad omnes.in.l.quotiescunque.nume.2.C.de decurioni.& eorum filijs.lib 10.fol.21.

Sententia sine scriptis ferri potest: si occurrit partium voluntas.in.l.quoties.numero.3.C.de priuile.schola.lib.12.fo.61.

6 Sententia ab obseruatione iudicij an sit interlocutoria, vel diffinitiua? in.l.titia.ff.de accusa.& inscrip.nume.4.fo.162.

6 Sententia si hoc contineat, visa litis cõtestatione, & alia, an ex hoc probetur lit.contest.in.l.illud videamus.ff.quando appel.sit.numero.2. folio.223.

6 Sententia excommunicationis quòd trahat secum executionem.in.l.q vltimo.ff.de pœnis.numero.4.fo.206.

Sententia corporalis quòd non possit mandari executioni de ea, quæ fit ab homine intra.x.dies, qui dantur ad appellandum.ibidem.nũ.5.

9 Sententia refertur ad libellum.in.l.si præses.ff.de pœnis.numero.1.folio.207.

Lex mitior in dubio videtur intentata.ibidem.

6 Sententia lata per vnum ex pluribus iudicibus sine alijs, quando valeat remissiuè.in.l. magistratus.ff.ad municip.&.de iure.numero.3.folio.241.

6 Sententia sola sine causa in infame? remissiuè.in.l.non potest.ff.de furt. numero.1.fo.128.

6 Sententia absolutoria an tollat ciuilem & naturalem? in.l. vbicunq̃.ff. de fideiusso.& manda.nume.2.fo.79.

6 Sententia lata contra debitorem non præiudicat creditori.in.l.ab executore.§.j.ff.de appel.& rel.numero.4.fo.215.

Sententia qua quis iubetur satisdare vel non satisdare, quando sit interlocutoria, & quando diffinitiua.in.l.prætoriarum.§.quòd si sit aliqua.ff. de præt.stip.numero.3.fo.103.

In his quæ expediuntur officio iudicis, officium ita durat post latam sententiam, sicut ante, si æquitas subest.ibidem.

6 Sententia interlocutoria, potest per iudicem reuocari, quando non sit executa, vel q̃n nõ trahit secum executionẽ, & tũc põt partibus volentibus: vel ex iusta causa cognita.in.l.prætoriarum.§. quòd si sit aliqua. ff.de præt.stip.numero.4.folio.104.

1 Sententia declaratoria in personalibus valet sicut in realibus.in.l.quid tamen.§.si arbiter.numero.1.ff.de recep.arbi.fo.148.

1 Sententia iudicis per verbum videtur quod valeat ibidem.numero.2.

Sententia potest mutari quæ non fuit iudicium.in.l.dicere autem.nu.3. ff.de recep.arb.folio.148.

Index ſingularium materiarum

Sententia ſola non poteſt derogari.in.l.nec quicꝙ.§.vbi decretum.ij.nume.8.ff.de offic.procõ.&leg.fo.39.

6 Sententia debet fieri ad defenſorem,quando defenſor comparet.in.l.cũ apud.ff.iudi.ſol.nume.1.fo.112.

6 Sententia lata in cauſa ciuili,quando faciat præiudicium in criminali, vel econtra.in.l.prętor.§.j.ff.vi bono.rapto.numero.3.fo.134.

6 Sententia abſolutoria lata in cauſa criminali ſuper vno facto,non prohibet accuſationem ſuper eodem fiendam à tertio.in.l.prætor.§.j.ff.vi bo.rapto.numero.4.fo.134.

8 Sententia condemnatoria lata,an oriatur obligatio naturalis?in.l.ab eo. nume.4.C.quomodo & quando iudex.fo.63.

1 Sentẽtia dicitur dicta quãdo per eam à lite diſceditur abſolutoria ab inſtantia Iudicij,& quod quilibet remaneat in ſtatu ſuo non videtur dicta ab arbitris in.l.dicere autem.nume.1.ff.de recep.arb.fo.147.

4 Sententia vel renunciatio,poſt reſtitutionem procedens:fideicommiſſario,non præiudicet?in.l.facta.§.ſi hæres. numero.1.ff.ad ſenatuſcon. trebel.fo.154.

1 Sententia lata in reali quis cogitur pręciſe manu militari reſtituere.in.l. qui reſtituere.nu.1.ff.de rei vendi.fo.178.

1 Sententia lata pro fideiuſſore non porrigitur ad principalem ſecus cõtra.in.l.aduerſus.nu.1.ff.de recep.arbi.fo.149.

1 Sententia duorum arbitrorum condẽnãtium in maiori pręualet ſententię tertij.iudicantis in minori.in.l.diem proferre.§.ſi plures.numero.1.ff. de recep.arb.fo.149.

Sententia lata ab eo qui non erat iudex,an poſſit ratificari per delegantem?in.l.inſtar.numero.13.C.de iur.fiſci.lib.10.fo.3.

Sententia generalis,quòd feratur in iudicijs vniuerſalibus.in.l.facultas.numero.9.C.de iure fiſci.lib.10.fo.5.

2 Sententia lata de antiquo,quôd valeat,licet acta non apparent.in.l.admonendi.nu.44.ff.de iureiuran.fo.35.

5 Sententia nouata cur nõ habet executionem paratam.in.l.ſi ſe nõ obſtulit.5.ſi ex conuẽtione.nume.1.ff.de re iudica.fol.117.

8 Sententiam ſi quis petit reſcindi,per inſtrumentum,& aduerſarius nõ vult exhibere:iudex debet pronũtiare,quòd ſi aliquo tẽpore appareat ſententia,vel inſtrumenum?non poſsit eo vti.in.l.ſi appellationem.numero.3.C.de appella.& conſul.fo.85.

Sententia vicarij lata, appellatur ad eum,ad quem appellaretur,ſi ipſe principalis ordinarius iudicaſſet.ibi.in.l.precipimus.nũ.2.

5 Sententiam habens pro ſe poteſt petere eam confirmari:licet non ſit ab ea appellatum.in.l.de pupillo qui.§.opus nouum.nũ.4.ff.de noui operis nuntia.fo.13.

8 Sententiam latam poteſt iudex confirmare,quando in prima ſententia non eſſet expreſſus error.in.l.lata ſententia.numero.21.C.quando prouoca.non eſt neceſſe.folio.89.

4 Sententiam latam pro ſe quis nõ dicit iniuſtam quando tota pro ſe eſt lata.in.l. ſi ſeruus.§.ſi hæreditatis. numero.2.ff. de legatis primo.folio.16.

5 Sententiæ verba debent intelligi vt referantur ad petitionem.in.l.hæ. enim cauſæ.§.ſi prætor.numero.1.ff.de ſuſpec.tuto.fo.73.

6 Sententiæ vires quando diſcutiuntur in appellationis cauſa, an debeat ex eiſdem actis iudicari?in.l.ſi expreſſim.ff.de appel.& rele.numero.1. folio.218.

6 Sententiæ maioris partis creditorum ſtatur,niſi maior pars oſtenderet opinionem illorum manifeſtum continere iniquitatem.in.l.ſi res.ff.de appel.recip.nu.8. fo.226.

5 Sententia abſolutoria non exequitur:& per ſe habet executionem:& reo abſoluto paratur exceptio.in.l.miles.§ qui iudicati.numero.2.ff.de re iudica.fo.119.

Sententia lata ſuper vſufructu,qualiter exequatur.ibidem.numero.3.

Sententia ſi eſt lata in actionibus præiudicialibus,qualiter fiat executio.ibidem.nume.5.

Sententia,qua pronuntiatur aliquem eſſe vxorem meam requirit executionem,etiam ſi ab alio non detinetur.ibidem.numero.8.

1 Sententię duæ in hoc iudicio poſſunt ferri.item vna tantum.in.l.ſi cum exceptionis.§.hæc autem actio.numero.1.ff. quòd metus cau.folio.126.

1 Sententię duę in actiõ.arbi.ferri poſſunt & vbi feruntur duę ſententię an vtraꝙ ſit diffinitiua & ab vtraꝙ ſit appellandum.ibidem.numero.3.

1 Sententię duę feruntur hic quia actio eſt arbitraria.in.l.qui reſtituere. numero.3.ff.de rei vendi.fo.178.

6 Sententię tempore ſi ſit pręſens procurator & dominus,& verba ſententię referantur ad dominũ,an valeat ſentẽtia?in.l.ſi procuratori pręſentis.ff.de verb.obl.nu.1.fol.31.

6 Sententię ſi vnus ex pluribus compromittentibus ex vna cauſa non paret,omnes tenentur.Et ſi ex pluribus hęredibus ſoluit ſortem ꝓ ſua parte & facto cohęredis,incidit in pœnam:ſolutum per alterum computabitur in pœnam.in.l. ſtipulationum.§.ſi ſortem promiſeris.ff.de verb.obl.numero.2.&.3.fo.10.

5 Sententię tempus in ęſtimatione qua ſit per iuramentum in litem inſpicitur.in.l.vnum.nume.12.ff.de reb. credit.fo.17.

6 Sententię arbitri ſtare,eſt mere facti.in.l.ſtipulationum.§.ſi ſortem promiſeris.ff.de verb.obli.nume.1.fol.10.

5 Sententiæ verba quando intelliguntur ſecundũ legis diſpoſitionem.& quando ſecũdùm propriam ſignificationem?in.l.miles.§.decem noxa. numero.3.ff.de re iudi.fo.119.

7 Sententię conſentire videtur,qui non appellat.in.l. cum pręfecto.nu.1. C.de poſtulando.fo.73.

2 Sententię duę in actionibus arbitrarijs feruntur.in.l.vinum.numero.19. ff.de rebus credi.fo.17.

2 Sententię duę feruntur in actionibus arbitrarijs.in.l.in actionibus.numero.19.ff.de in litem iurando.fo.39.

5 Sententię verba limitantur ſecundùm ipſam ſententiam:non ſecundũ verba præcedentis obligationis.in.l.paulus reſpondit eos, qui.ff.de re iudi.numero.1.fo.127.

1 Sententię duę latę in arbitrarijs,vt ab vna earum poſſit appellari,quæ earum ſit diffinitiua.remiſſiuê.in.l.qui reſtituere.numero.3.&.ff. de rei vend.fo.178.

6 Sententię late quod poteſt addi vel detrahi â prætore viuo,quatenus procedit de mente prętoris mortui.in.l. prætoriarum.§.quòd ſi ſit aliqua.ff.de pręt.ſtip.nũ.2.fo.103.

5 Sententię diffinitiuę contrarię duę,quando poſſint ferri ſuper eadem re?quòd non ex cauſa vna,ſecus ex diuerſis.in.l.duobus diuerſis.ff.de excep.rei iudi.numero.2.fo.174.

8 Sententię latę inter non ſubditos,quando poſſint conſuetudinem inducere.in.l.conſuetudinis.numero.26.C.quæ ſit lõg.cõſue.fo.119.

1 **Sepeliens** defunctum quando videtur gerere ſe pro hęrede? in.l.ſcriptus.nu.1.ff.de relig.& ſump.fu.fol.200.

5 **Sequens** in gradu & ſic ſubſtitutus admittitur, quando primus hęres,qui adiuit,reſtituitur.in.l.ex cõtractu.ff. de re iudi.numero.4.fo.128.

5 **Sequeſtraiio** quibus caſibus ſit licita.in.l.intereſſe.nũ.2. ff.de acquiren.poſſeſſio.fol.96.

Et quando ſequiſtrantur res tempore periturę,res ipſę venduntur,& prętium deponitur.ibidem.nu.3.

Et ſequeſter,ſi perdit rem penes eum ſequeſtratam.vel in ea ſit damnũ datum.an habeat aliquam actionem.ibidem.nume.5.

6 Sequeſtratio vel tenuta niſi ſit de re,quæ ſeruando ſeruari non poteſt ſine magno incommodo,illa debet vendi & pretium ſeruari.in.l.mandatis.§.j.ff.de requi.re.numero.1.fo.193.

6 Sequeſtratio fructuum quòd appellatione, pendente ſit per iudicem appellationis.in.l. imperatores.§. vlti.ff.de appel. & rel.numero.3.folio.220.

4 Sequeſtratione prohibita an ſit prohibita pernumeratio?& deſcriptio?in.l. ſicuti.§. eligitur.numero.1.ff.de ventre in poſſeſſ.mitten.folio.175.

4 Sequeſter pro re ſequeſtrata qua actione cõueniri poſſit:in.l. poſtquã hæres.§. imperator Antonius. numero.3.ff. vt lega. nomine caue.folio.159.

Sequeſtrum ſi quis vult impedire,aut reuocari facere,debet idoneè ſatiſdare.in.l.litibus.numero.5.&.8.C.de agrico.& cenſi.libr.vndecimo. folio.46.

Sequeſtrum,an reuocetur ꝑ iuratoriam cautionem.ibidem.numero.6. &.9.

Sequeſtratio eſt permiſſa,etiam quando timetur de barataria fructuũ ibidem.numero 16.

Sequeſtratio de fructibus quando ſit,debet fieri apud ædem ſacram, & qualiter.ibidem.numero.19.

Sequeſtum de re alicuius quòd non fiat:niſi de debito cõſter per publicum inſtrumẽtum.ibidem.numero.21.

Sequeſtrum de re alicuius,quòd poſsit fieri:quando de delicto cõſtat per publicum inſtrumentum.in.l.iubemus la.2.nu.6.C.de eroga. mili. anno.lib.12.fo.65.

1 Sequæſtrum non redditur niſi re finita in.l.ſi oleum nu.1.ff.de dolo malo.fo.130.

4 **Seræ** & claues ſunt portio domus in.l. quæſitum . numero.2.ff. de fundo inſtruct.fo.81.

3 **Sermo** intelligitur ſecundùm condionem pſonæ ad quam dirigitur.in.l.ex militari.nume.1.&.3.ff. de milita.teſta.folio.163.

Sermones intelliguntur ſecundùm ſubiectam materiam. in.l.ſciendũ nu.3.ff.qui ſatiſd.cog.fol.65.

6 **Sero** vel mane an dicatur dies,vel nox?in.l.aut facta.§. tempus. ff.de pœnis.nu.2.fo.204.

1 **Seruitutes** perpetuæ quæ? & quę continue & quæ diſcontinue in.l. foramen.nũ.1.ff.de.ſerui. vrba.prædi.folio.186.

5 Serui,vel procuratoris mei,vel eius,cui ſucceſsi dictum,mihi tribuit iuſtam cauſam erroris.in.l.vſuſcapio.nũ.6.ff.pro ſuo.fo.116.

Serui ſunt viles, & pleruꝙ indiſcreti.in.§.inordinatum.numero.5.in authen.de hære.& fal.fo.3.

Serui legati

5 Serui legati, vt manumittantur, quòd veniant appellatione libertorū. in.l.si quis.nu.2.ff.de alimen.& ciba.lega fol.87.

Seruiens per substitū, hoc facit periculo suarū fortinarum.in.l.neminē nume.1.C.de decurianibus.& eorum filijs lib.10.fo.22.

6 Seruire per substitutum quando quis possit? in.l.cōtinuus.§.si ab eo stipulatus sim.ff.de verb.oblig.nu.2.fo.56.

5 Seruire vtenti, qualiter probabitur ius non competere.l.prętor ait.§.hoc interdicto.ff.de itine.actuq; priua.nu.8.fo.159.

Seruire per substitutum quando quis possit.in.l.agentes.nu.3.C.de prę posi.agē.in rebus.lib.12.fo.59.

Seruire qui vult per substitutum, debet seruire per homines eiusdem cōditionis, cuius ipse est.ibidem.nu.4.

Seruire per substitutum, quando quis possit.in.l.nullus.la.iij.nu.1.C.de decurioni.& eorum filijs.lib.10.fol.22.

Seruiens per substitutum, tenetur periculo suo.ibidem.nu.2.

2 Seruire vni domino in mensa, vel in camera, vel associare eum ad missam.est præstare operam officialem.in.l.si non sortem.§.libertus.nu.19. ff.de condi.indebi.fo.54.

1 Seruitus quo ad ius ciuile morti æquiparatur. in.l.si ex causa. §.papinianus.nu.2.ff.de min.xxv.an.fo.134.

1 Serrit⁹ quod sit aliqd respectu dominij dominantis.in.l.si ædes.§.libertas.numero.1.ff.de serui.vrba.pręd.fo.186.

6 Seruitus prędialis ad hoc vt dicatur diuidua vel indiuidua, quatuor cōsiderantur.in.l. stipulationes non diuidūtur.ff. de verbo.obliga. numero.2.fol.26.

3 Seruitus ex pacientia decem anno.prę sumitur constituta si allegetur licet habeat causam discontinuā.in.l.qui in aliena.§.sed & si nō adierit. nume.5.ff.de acqui.hære.fo.167.

1 Seruitus àquę duct⁹ est indiuidua vsus eius diuiduus.in.l.si partem.numero.4.ff.de serui.rust.prędi.fo.187.

1 Seruitus retinetur per malę fidei possessorem.in.l.qui fundum.num.1.ff. quemad.serui. admit.fo.191.

Seruitus quādo dicatur realis, & quando personalis.in.l.lucius.nume.1. ff.de serui.§.rusti.prædi.folio.187.

1 Seruitus per vnum ex socijs, cur acquiratur tempore & non pacto? in.l. sed si inter.numero.1.ff.de serui.vrb.præd.fo.185.

Seruitus morti æquiparatur.in.§.si verò decretum.numero.2.in authē. de nuptijs.fo.20.

1 Seruitus quare non possit constitui sub conditione & ad diem & modis de quibus in hac lege.in.l.seruitutes.ij.numero.3.ff.de seruitutibus. folio.183.

1 Seruitus quæ non habet causam continuam licet non acquiratur tēpore tamen sufficit si allego titulum quē probo ex vsucapione longi tēporis.in.l.seruitutes.iij.numero.4.ff.de serui.fo.184.

1 Seruitus est tota in toto & tota in qualibet parte totius in.l.si cui.numero.1.ff.de serui.fo.184.

1 Seruitus realis quid sit in.l.seruitutes.j.numero.2.ff.de serui.fo.183.

1 Seruitus qui iure sit inducta.ibidem.numero.3.

5 Seruitus vna non tenetur ex vsu alterius.in.l.si quis.nu.1.ff.de aqua plu. arcenda.fo.50.

Seruitus non potest constitui sub conditione extinctiua sed inchoatiua sic.in.l.seruitutes.ij.ff.de seruitutibus.fo.183.

5 Seruitus licet seruitutem non recipiat.tamen eadē res recipit plures seruitutes.in.l.si is, qui pro emptore.nu.71.ff.de vsucap.fo.106.

5 Seruitus, quæ requirit factum hominis, dicitur habere causam discontinuam.in.l.j.§.denique.numero.3.ff.de aqua plu.arcen.fo.46.

Seruitus, vt præscribatur longo tempore, quæ requirantur.ibidem.numero.6.

6 Seruitus non retinetur pro parte.sed occasione partis pro solido retinetur contra gl.in.l.vnus ex socijs.de seruit.rust.præd.in.l. stipulatio non diuid.ff.de verb.obl.numero.5.fo.26.

5 Seruitus quæritur præscriptione.in.l.j.§.deniq;.nume.4.ff.de aqua plu. arcenda.fo.46.

Seruitus dicitur quando natura loci facit, vt aqua de loco superiori vadat ad inferiorem.ibidem.

4 Seruitus qualiter ipso iure constituatur per vltimam voluntatem. in.l. seruum filij.§.si duos.nume.1.ff.de legatis primo.fo.15.

5 Seruitus tigni immutendi est vrbana.in.l.non solum.nume.1.ff.de noui operis nuntia.fo.15.

Seruitus haustus aquæ, est rustica.ibi.nu.2.

4 Seruitus in dubio videtur imposita, si domus substineat actum seruitutis habentis causam continuam, & permanētē & alienetur.in.l.q duas. nume.1.ff.de seruitu.lega.fo.74.

4 Seruitus imposita videtur, si domus vendatur vt substineat onera permanentia quæ ipso actu substinebat vendens si contrahentes sciebant. ibidem.numero.2.

4 Seruitus qua legans vel vendens vtebatur, & quid quando legatus est vsusfructus? an fundo legato vel vendito debeatur? ibidem.numero.3.

7 Seruitus quæ habet causam continuam, vel quasi acquiritur longo tēpore in.l.si aquam.numero.2.C.de seruitu.& aqua fo.129.

Seruitus habeat causam continuam, necne, quomodo cognoscatur.ibi. numero.3.

Seruitus viæ, & itineris, non habet causam continuam.ibidem.numero.4.

Et quando seruitus aquęductus dicatur habere causam cōtinuam.ibidem. numero.5.

Et seruitutibus non habentibus causam continuam, quæ præscriptio. requiratur.ibidem.nume.6.

6 Seruitus pluribus potest insolidum constitui.in.l.cōstitutionum.§.ex his igitur stipulationibus.ff.de verb.obli.nu.13.fo.5.

6 Seruitus vsusfructus, quare sit indiuidua, & vsus indiuiduus in.l.stipulationes non diuiduntur.nu.27.ff.de verb.obliga.fo.26.

6 Seruitus vsusfructus etiam quod ad pœnæ commissionem, dicit̄ diuidua.in.l.stipulationes non diuiduntur.ff.de verbo.obliga.numero.28. folio.26.

4 Seruitus largē dicitur esse in bonis nostris, & ratio quare propriē non dicatur esse in bonis.in.l.nec vsus.numero.2.ff.de vsufru.lega.folio.70.

4 Seruitus quare in seruitute non potest constitui? ibidem.nume.3.&.6.

4 Seruitus quomodo pignoretur? ibidem.numero.5.fo.71.

4 Seruitus est quędam qualitas.ibidem.nu.7.

1 Seruitute constituta inter viuos non constituitur ius in re nisi secuta quasi traditione in.l.si partem.nu.1.ff.si serui.vend.fo.191.

5 Seruitute debita, quis nō cogitur reficere, sed pati: fallit in seruitute oneris ferendi.in.l.j.§.deniq;.nu.9.ff.de aqua plu.arcen.fo.46.

5 Seruitute quod quis sit vsus, qualiter probetur? in.l.prætor ait.§.hoc interdicto.ff.de itine.actuq; priua.nu.12.fol.159.

1 Seruitutem debens quando teneatur reficere.in.l.& si fortè.§.etiam de seruitute.nu.4.ff.si seruitus vendi.fo.189.

5 Seruitutem debens, an debeat facere, vel sufficiat pati.in.l.in summa.§. apud labeonem.nu.1.ff.de aqua plu.arcen.fo.46.

4 Seruitutem habens, non potest in ea constituere vsumfruct.nec aliam seruitutem.in.l.nec vsus.nume.1.ff.de vsufructu lega.fo.70.

7 Seruitutem promittens, an dicatur promittere factum: an ius.remissiuē.in.l.corruptionem.numero.2.C.de vsufruct.& habita.fo.128.

Seruitutem non præscribo contra nescientem, nec contra possidentem vi vel clam vel præcario.in.l.si quis. numero.6.&.7.C.de seruitutibus & aqua.fo.129.

Seruitus altius non tollendi, quòd sola prohibitione acquiratur.ibidē. numero.1.fo.128.

Seruitus itineris acquiritur secuto cursu.xxx.dierum.ibidem.numero.2.

Et quòd in seruitute aquæductus, per primum actum inducitur quasi possessio.ibidem.numero.3.

7 Seruitutem non habet deberi qui ait intentionem fundatam de iure cōmuni in.l.si in ædibus.numero.1.C.de serui.& aqua.fo.129.

1 Seruitutes vrbanę quem rusticę cur difficilius præscribantur.in.l.hæc autem actio.numero.3.ff.de seruit.vrb.pręd.fo.185.

1 Seruitutes sunt de iure ciuili in.l.ex hoc iure.numero.21.ff.de iust.& iure.folio.8.

1 Seruitutes non censentur per se sed accedunt rei corporali. in.l.seruitutes.iij.numero.1.ff.de serui.fo.184.

2 Seruitutes vrbanæ, quod possunt pignorari, quando cessat difformitas vrbis.in.l.si is qui.§.iura prædiorum.numero.1.ff.de pigno.fo.138.

5 Serúitutes, quod sunt iuris & nō facti.in.l.is qui pro emptore.nume.13. ff.de vsucap.& vsurpa.fo.104.

6 Seruitutes an sint diuiduæ vel indiuiduę secundū naturā, & quid secundùm iuris ordinem? in.l. stipulationes non diuiduntur.ff.de verb.oblig. numero.26.fo.26.

2 Seruitutes personales, an possint pignorari.in.l.si is qui.§.vsusfructus. numero.1.ff.de pignoribus.fo.138.

1 Seruituti præscribendę requiritur scientia domini fundi contra quem præscribitur in.l.seruitutes.numero.6.ff.de serui.fo.184.

Dominium simpliciter probatum intelligitur de directo. in.l.agri ciuitatum.numero.1.ff.si ager vecti.fol.180.

1 Seruitutes quasi possessioni quando quis necesse dicatur in.l.sicuti.§. sed si quæratur.numero.3.ff.si serui.vend.fo.189.

5 Seruitutis species est.non posse de loco recedere.in.l.ait prætor.ff.de lib.ho.exhib.nu.1.fo.166.

5 Seruitutis iure quem iuisse, qualiter probetur.l.prætor ait.§.hoc interdicto.ff.de itine.actuq; priua.numero.9.fo.159.

1 Seruo quando fuit relicta libertas, extraneus institutus, & filius exhæredatus institutus potest obijcere, quòd non procedatur in causa liberali, ne fiat præiudicium testamento.in.l.si quis liber tatem.nu.2.ff.de peti.hære.fo.165.

3 Seruo non datur tempus ad deliberandum, licet possit nolle adire.in l.si seruus.numero.1.ff.de iure deli.fo.162.

1 Seruo si dicatur vade ad pontem, & si obuiaueris seruo, liber esto: & alius dicat seruo, vade ad potem, & si obuiaueris libero, liber esto.& si serui inuicem se obuiauerunt quis ipsorum erit liber? in.l.arethusa.numero.3.ff.de statu hominum.fo.24.

3 Seruo cum libertate hæredi instituto quando possit hæreditas adimi? in.l.si ita scriptum.§.regula.numero.2.ff.de lib.& post.fo.106.

3 Seruo habente cohæredem,hæreditas relinqui potest sine libertate.ibidem.numero.3.

4 Seruo potest dari pro implenda conditione.in.l.conditionibus.nu.3.ff. de cond.& demonst.fo.117.

3 Seruo qui debet esse liber incontinenti tutor datur in.l.si impuberi.numero.1.ff.de tuto.& cura.da.ab his.fol.56.

Et quando potest cum domino litigare.ibidem numero.3.

4 Seruo communi legari potest.in.l.statu liberum.numero.3.ff.de lega. secundo.fo.31.

4 Seruo vel monacho si legatur pecunia:intelligitur legatum dominium impropriè in.l.quintus.§.argento.numero.7.ff.de auro & argen. lega. folio.95.

4 Seruo & peculio legato,extincto seruo,non extinguitur legatum peculij.in.l.seruo legato.numero.2.ff.de peculio legato.fo.84.

Seruo cum peculio legato & in peculio sit vicarius,alienato seruo,legatũ peculij extinguitur.ibidem.nu.4.

2 Seruo,quę tribuuntur,& quæ de eo,hîc dicuntur,an habeant locum in monacho alterius monasterij.in.l. cum fundus.§. seruum tuum.numero.10.ff.de rebus creditis.fo.20.

2 Seruorum duorum vnius dñi,si vnus mutuat alteri,an dñs ex persona serui accipientis pecuniam mutuò obligetur, in.l.frater à fratre.numero.32.ff.de condict.indebi.fo.58.

1 Seruus potest esse ꝑcurator ad iudicia.in.l.minor.nu.1.ff.de procu.folio.110.

3 Seruus alienus an possit dari tutor? in.l.si hæreditas.§.seruus.numero.1. ff.de test.tute.fo.49.

1 Seruus non potest esse arbiter nec arbitrator.in.l.pedius.§.in seruum. numero.1.ff.de recep.arb.fo.146.

3 Seruus & monachus si decedant ante aditam hæreditatem, dominus, nec abbas poterit adire in.l.is potest.numero.13.ff.de acqui.hęre.fo.171.

3 Seruus est eodem modo hęres nomine sicut filius.in.l.qui liberis.§.hæc verba.nu.3.ff.de vulg.& pupil.fo.144.

4 Seruus hæreditarius hæreditate iacente,repręsentat personam defuncti non hæredis.in.l.si mihi & titio.§.si eo hærede.numero.2.ff.de lega. secundo.fo.37.

4 Seruus vel monachus,an possit constituere procuratorem ad petendũ legatum annuum pro alimentis.in.l.seru⁹ post decem.numero.2.ff.de annuis lega.fo.69.

1 Seruus factus liber pro negotio ante gesto quando teneatur?in.l.eum actum.numero.1.&.3.ff.de neg.gest.fo.119.

4 Seruus multis casibus potest esse in iudicijs.in.l.bona.§ si causa.numero.5.ff.de bono.possessio.fo.163.

4 Seruus hæres licet hæreditas quæratur domino,tamen remanet hæres nomine.in.l.quidam.§.si seruo.nume.1.ff.ad senatusconsultum trebel. folio.148.

4 Seruus subiectus restitutioni quando manumitti possit in.l.quidam.§. si quis.numero.1.ff.ad senatusconsultum trebel.fo.148.

8 Seruus fugitiuus,quòd faciat furtum sui.in.l.j.numero.4.&.5. de seruis fugi.folio.2.

Seruus fugitiuus,non vsucapitur nec præscribitur propter sui vitium. ibi.numero.2.

Seruorum fuga non debet esse dominis dãnosa.ibi.numero.3.&.10.

Seruus fugitiuus quis dicatur remissiuè.ibi.nu.8.

Seruus fugitiuus pręscribitur spacio.xxx.vel.xl.annorum.& quo tempore incipiãt isti anni.ibi.numero.9.

Seruus,an potest esse baiulus?in.l.colonos.la.2.numero.1.& de agrico. & censi. lib.xj.fo.45.

4 Seruus an possit cogere seruum adire.in.l.si res aliena.§.seruus.nu.1.ff. ad senatusconsul. trebel.fo.151.

4 Seruus pœnæ restitutus non admittitur ad legatum:secus in seruo hominis in.l.si cognatis numero.1.ff.de rebus dubijs.fol.108.

6 Seruus alienus ab alio possessus, stipulans aliquid,quando domino & quando possessori acquirat?in.l.si alienus seruus.ff.de stipu.seruo. numero.1.fo.67.

6 Seruus plurium si stipulatur,qualiter acquiratur dominis?in.l.si communis seruus ita.ff.de stipul.seruo.nu.3.fo.68.

Et institor societatis,in qua sunt plures socij,qualiter acquirat?ibidem.

5 Seruus furiosus non acquirit domino possessionem.in.l.j.§.item acquirimus.numero.7.ff.de acqui.pos.fo.82.

5 Seruus non potest nuntiare nouum opus,quantum ad publicam vtilitatem,sed ad priuatam sic.in.l.de pupillo.§. seruo.numero.1.ff.de noui operis nuntia.fol.10.

Seruus admittitur ad defensionem necessariam,non voluntariam.ibidem.numero.2.

5 Seruus putatiuus extra rem & operam,acquirẽs putatiuo domino,acquirit possessionem:vero domino dominium.in.l.j.§.item acquirimus. numero 3.ff.de acquiren.possessio.fo.82.

Seruus putatiuus,si gerit animo acquirere vero domino:eidem acquirit non tanq̃ seruus,sed tanq̃ negotiorum gestor.ibidem.nu.4.

8 Seruus institutus,cum dubitatur,an sit liber,vel seruus,cogitur per iudicem adire.in.l.cum aliquis.num̃.1.C.de iur.delib.fo.32.

6 Seruus potest damnari pœna pecuniaria,non tamen in amissione tertię partis bonorum.in.l.hos accusare.§.omnibus autem.ff.de accus.& in scrip.numero.5.fol.161.

6 Seruus potest procuratorem constituere in illis casibus,in quib⁹ potest esse in iudicio in.l.is qui reus.ff.de pub.iudic.nu.13.fo.151.

7 Seruus domino promittente,potest habere administrationem bonorum.in authen.ingressi.numero.11.C.de sacrosan.eccle.fo.18.

3 Seruus dotalis institutus cui restituat hæreditatem an viro,an vxori?in l.aditio.numero.1.ff.de acqui.hære.fo.176.

8 Seruus in casibus legis iudicis.iurat de calumnia.ibi.nume.5.C.si per vim vel alio modo.fo.98.

Et cauere non debet de defendendo. sed de rato sic.& quid de pupillo. ibi.numero.6.7.&.8.

6 Seruus in quo plures habent vsumfructum,si stipulatur vel acquirat, qualiter acquirat?i.l.si cõmunis seruus ita.ff.de stipul.seruo.nu.5.fo.68.

6 Seruus obligatur naturaliter in omnibus casibus,in quibus liber obligatur ciuiliter & naturaliter.in.l.& commodati.ff.de fideiusso.& mandato.nu.2.fo.69.

2 Seruus datus pro torquendo,si reperitur in maleficio,non redditur in.l. si dominus.nu.3.ff.de prescript.verbis.fo.136.

6 Seruus quando stipulatur domino & vsufructuario,vsufructuarius est adiectus stipulationi.in.l. cum seruus stipulatur.§.si fructuarius.ff.de stipula.seruo.nu.3.fo.66.

Dicta hîc in seruo fructuario habent locum in monacho vnius monasterij posito ad regimen alterius ecclesiæ.ibidem.& nu.4.

Seruus à domino derelictus,an libertatem accipiat in.§.si verò decretum.nu.4.in authen.de nup.ij.fo.20.

Seruus,an possit esse miles?in authe.vt defunc.seu fune.eo.nu.1.fol.28.

7 Seruus principis quanto tempore præscribatur.in.l.vt inter diuinum. numero.13.C.de sacrosan.eccle.fo.27.

6 Seruus potest effici plus seruus:& excommunicatus plus excommunicatus;& infamis plus infamatus.in.l.aut damnum.§.deniq̃.ff. de pœñ. numero.1.fo.203.

Seruus non potest esse testis,& qñ.& nu.4.& ibi,qñ torqueatur?in.§.si verò dicatur.nu.2.in authen.de testibus.fo.44.

Seruus cum tormentis ad iudicium faciendum,non ad plenam probationem admittitur.ibidem.numero.5.

Seruus quando agit de eius dominio in duos dominos,an interrogabitur?ibidem. numero.6.

5 Seruus à nobis emptus.ante,quàm tradatur nobis,non acquirit possessionem.in.l.j.§.veteres.nu.1.ff.de acquir.poss.fo.82.

Et quid possessio acquiritur nobis per seruos legatos inter apprehensam possessionem.ibidem.nu.2.

Et quæ sit differentia quo ad acquisitionem inter seruum hæreditariũ, & emptum,vel legatum.ibidem.nu.3.fo.83.

Et an mihi acquiratur hæreditas per seruum testatoris in quo habeo vsumfructum.ibidem.numero.4.

2 Seruus hæreditarius stipulatione sibi acquirit hæreditatem.in.l.eius q. numero.26.ff.de rebus creditis.fo.23.

6 Seruus fideiubens non obligatur,etiam naturaliter.in.l.seruus.infrà.ff. de fideiusso.& mandat.nu.1.fo.72.

6 Seruus liber factus potest testificari de eo,quod vidit in seruitute.in.l. motionem.§.j.ff.de verb.& reb.sig.nu.3.fo.256.

Idem in minore de eo,quod vidit in minoritate.ibidem.

1 Seruus & procurator ad negocia constituunt procuratorem ante litẽ contest.in.l.procurator.j.nume.4.ff.de procu.fo.103.

4 Seruus vestitus si legatur.in quo differat à legato serui cum peculio in l.tunc inutile.nu.1.ff.de pecu.lega.fo.84.

6 Seruus non potest accusari lege iulia de vi,vt puniaẽ in bonis:in corpus sic.in.l.hos accusare.§.omnibus autẽ.ff.de accusa.& in scrip.nu.1.fo.161.

6 Seruus ꝑmittere pôt animo nouãdi,qñ promitteret ex cã peculiari & non inesset intercessio in.l.nouatio.ff.de nouat.& delega.nu.4.fol.82.

2 Seruus quòd in acquisitionibus ciuilibus non acquirit à domino.sed in acquisitionibus naturalibus de iuregẽtiũ prim euo,sic in.l.si id quod. numero.3.ff.de cõdi.indebi.fol.65.

6 Seruus cur non potest stipulari,se sibi,sed domino sic?in.l.seruus communis.ff.de stipula.seruo.nu.4.fo.66.

7 Seruus admittitur ad accusandum de nece domini.in.l.licet seruilis. numero.1.C.de preci.impera.offe.nu.1.fo.38.

7 Seruus factus liber qñ teneaẽ ꝑ cõtractu facto ꝑ eũ in libertate: vbi regula.cũ fallentijs.in.l.quãuis.nu.1.C.an seruus ex suo facto.fo.140.

2 Seruus si fuit manumissus post pœnitẽtiã,ad qd agaẽ cõditione ob cãm in.l.si pecuniã.§.si seruũ.nu.3.ff.de cõdi.causa data.fo.142.

2 Seruus,q datus est vt manumittaẽ intra certũ tps.qñ post tps sit liber.in l.dedi tibi.§ idẽ erit.nu.1.ff.de condi.cau.da.cã non secuta.fo.41.

7 Seruus sine consensu domini,an possit monasteriũ intrare& effici monachus in auth.ingressi.nu.24.C.de sacrosan.eccle.fo.20.

4 Seruus nõ est liberatus incontinenti ipso iure, quando testator iubet hę redẽ seruũ liberare.i.l.si peculiũ.§.si verò sit.nu.4.ff.de pec.lega.fo.84.

7 Seruus aufugerit necne quod iure cognoscatur in.l.ea quæ.nu.1.C.vbi causa status agi debet.fo.119.

6 Seruus alterius ab aliquo vel aliquibus bona fide possessus,si stipulatus cui acquirat.in.l.si communis seru⁹ ita.ff.de stipul.seruo.nu.7.fo.68.
Et,monachus vnius monasterij bona fide ab alio possessus,si acquirit cui acquirat.ibidem.

6 Seruus potest damnari in metallum.in.l.hos accusare.§.omnibus aũt. ff.de accusa.& inscrip.nu.3.fo.161.

4 Seu vel siue,quomodo sumatur.in.l.si quis ita.nume.1.ff.de auro & argento legato.fo.96.

1 Sex gradus meri imperij in.l.imperium.nu.8.ff.de iurisdi.omnium iudi.fo.49.

3 Sex casus in quibus iussus non requiritur.in.l.si quis mihi.§.iussum.numero.4.ff.de acqui.hære.fo.174.

4 Si & vi,quare differunt? in.l.quibus diebus.§.termilius.nume.3.ff.de conditio.& demonstra.fo.124.

4 Si & cum,quomodo differant in.l.fideicom.nu.1.ff.de lega.tertio.fo.52.
Si voluerit,& cum voluerit,quomodo different?ibidem.nu.3.

6 Si,& cum,quando,& in quo differant?in.l.quodcunq;.§.non solũ.ff.de verbo.oblig.nu.1.fol.20.

3 Si non valet quod ago vt ago, valeat vt valere potest? remissiuè in.l.sæpissime.nu.1.ff.de iure codici.fo.197.

4 Si cui plus quam per legem falcidiam rub.licuerit legatum esse dicatur in.l.si cui plus.nu.1.ff.ad legem falci.fo.141.

3 Sigillans quòd videatur consentire?in.l.quæ dotis.numero.27.ff.solu. mat.fo.26.

3 Sigillãs alieno anulo id exprimere debet in.l.ad testium. in.§.si ab ipso. numero.1.ff.de test.& qui test.fa.possunt.fo.101.

7 Sigillo expiscopi creditur.in.l.si qua per calumniam.nume.1.C.de episcopis & clericis.fol.29.

1 Sigillum solum quòd non sufficiat ad probationem in rub.prima constitutio.numero.7.fo.2.

3 Sigillando quando quis videatur approbare remissiuè in.l.in fraudem. §.sicuti.nu.3.ff.de mili.test.fo.164.

7 Sigillum ponens in charta:quòd non videatur approbare ea,quæ in ea continentur.in.l.distrahente.nume.1.C.de rebus alie.nõ alie.fo.175.
Sigillum notarij,apponitur instrumentis.in authẽ.vt præpo.no. impe. numero.9.fo.25.

1 Significatio propria vnde sumatur & qualiter cognoscatur in.l. omnes populi.nu.59.ff.de iustitia & iure.fo.13.

4 Significatio illa vocabuli habentis plures significationes accipitur,quę congruit voluntati defuncti.in.l.in ambiguo.nu.3.ff.de reb.dub.fo.104.

6 Significatio propria sumitur ex diffinitione:& quando diffinitio repugnat allusioni,statur diffinitioni.in.l.liberorum appellatio.ff.de ver.& re.sig.nu.11.fo.258.

4 Significationi propriæ vocabuli statur,quando non constat de voluntate defuncti.in.l.in ambiguo.nu.1.ff.de reb.dub.fo.104.

1 Signum notarij quando apponendum sit instrumento;in rub.prima cõstitutio.numero.6.fo.2.

1 In instrumentis sunt apponenda consueta.ibidem.nu.eo.fo.eo.

1 Signum tabellionis necessarium in instrumento ad validitatem instrumenti in.l.si quis.§.si inuitum.nu.32.ff.de edendo.fo.78.

1 Signum appositũ in principio prothocolli an sit commune ad omnia instrumenta in libro apposita?ibidem.nu.33.

5 Signum vniuersale relatum ad verbum prẹteriti temporis vel futuri recipit limitationem.in.l.j.§.nuntiatio.nu.21.fo.6.
Signum vniuersale appositum verbo futuri temporis si dispositio continet noui actus concessionem,recipit limitationem.ibi.numero,22.fallit fauore publicę vtilitatis.ibidem.
Signum vniuersale appositum verbo futuri tẽporis,& dispositio continens iuris iam concessi extentione,non recipit limitationem, & qualiter hoc procedat.ibi.nu.23.&.25.
Signum suum quod debeat notarius apponere in instrumento.in.§.sed & si.nu.5.in auth.de instrumen.cau.& fi.fo.34.

3 Signum vniuersale de sui natura requirit plura.in.l.si constante.§.quoties.nume.4.ff.solu mat.fo.22.

1 Similitudo casus occurrentis,quando in lege vel consuetudine non reperitur:& quid tum agẽdum?in.l. de quibus.ij.numero.2.ff.de leg.& sena.fol.19.

1 Simonia non habet locum in curia romana.in.l.barbarius.ij. nume.1.ff.de offi.præto.fo.34.

5 Simplex dicitur,quod sine plica,& cõfertur in vnum casum tantùm,& non in duos casus.in.l.hæredes. nume.4. ff.de vulga.& pupil.fo.136.

1 Simplex pro composito ponitur.in.l.si seruus.numero.2.ff.ad legem aquil.fo.192.

8 Simpliciter placet.in.l.manifestissimi.§.sed quærebatur.numero.1.C.de fur.& seruo corrup.fo.6.

Simpliciter dicitur,quod est sine destinctione.ibi.nu.2.

2 Simpliciter dicitur fieri,quod est sine distinctione.in.l.coiri societatem nu.1.ff.pro socio.fo.111.

6 Simpliciter,id est purè,& sine duplicitate.in.l.stipulatio non potest.§. si quis simpliciter.ff.de verb.oblig.nu.3.fo.3.

6 Simpliciter,id est,sine distinctione.in.l.inter stipulantem.ff.de verbo. oblig.numero.3.fo.32.
Simplum quòd insit.in pœna quadrupli.in.l.ab his.numero.1.C.de nauicula.seu.naucle.lib.xj.fol.33.

6 Simul dicitur fieri,quod fit successiuè.in.l.si plures.ff.de iniur.& famo.libel.nume.1.fo.143.

2 Simul fieri dicitur quod fit eodem die,licet diuersis momentis fiat.in.l. si fundus.§.si duo.numero.1.ff.de pigno.fo.139.

1 Simulatio quæ fit ad iustam causam alterius non est dolus.in.l.hoc ędicto.§.dolum.numero.1.ff.de dolo.fo.128.

Syndicatus causa dum agitur,summariè sine libello procedit in.§.necessitatem.nu.1.in authẽ.vt iudi. sine quoquo suffra.fo.14.

7 Syndicatus,si non firmatur in termino statuto:tamen adhuc durat:licet rector non cogatur stare in ciuitate.in.l.nemo.numero.2.C.vt omnes iudi.tam ciui.&c.fo.42.

7 Syndicatus factus in consilio habente authoritatem faciendi statuta, quòd habeat vim legis.& per talem syndicatum poterunt obligari bona singulorum.in.l. donationes.numero.4.C.de donatio.inter virum & vxo.fol.186.

6 Syndici qui accipiũt pecuniam vt aliquem falso denuntient,tenentur pœna falsi eodem modo ciues,qui procurant vt aliquo falso denuncietur.in.l.leg.cor.§.j.ff.ad leg.corne.de fal.nu.1.fo.182.

6 Syndici & alij officiales qui necessitantur,non tenentur nisi de euidenti calumnia.in.l.ab accusatione.§.nuntiatores.ff. ad senatul.turpil.numero.1.fol.191.
Syndicus denuncians si non probat,& quòd sit in euidenti calumnia, punitur extra ordinem.ibi.nu.2.

6 Syndici vniuersitatis denunciantes maleficia ad alterius instigationẽ, quando excusentur?in.l.athletas.ff.ad leg.cor.de fal.nu.4.fol.185.

8 Syndici non tenentur denuntiare maleficia occulta.in.l.si ideo.nu.1.C. de his quib.vt indig.fo.39.
Syndicus præuentus non tenetur denuntiare.ibi.in.l.sarorem.nu.1.

8 Syndico vniuersitatis creando,quòd debeat interuenire authoritas superioris.in.l.si ita.nu.1.C.de ser.repu.manu.fo.59.

2 Syndicum si quis eum appellat qui est procurator, quòd ista nominatio non vitiet.in.l.insulam.nu.3.ff.de prescript.verbis.fol.136.

1 Syndicum constituentes si sint excommunicati an teneat constitutio? remissiuè.in.l.illud.§.actor.nu.2.ff.quod cuiusq;.fo.113.

2 Syndicus si fuit constitutus per concilium ad obligandum commune, & populum,& singulares personas pro aliquo contractu,quod singulares personę pro tali contractu poterunt conueniri.in.l.ciuitas.nume.5. ff.de rebus creditis fol.18.

2 Syndicus villę,quòd possit vendere possessiones non soluentium collectas.in.l.creditor.nu.4.ff.de actio.empt.& ven.fo.126.

7 Syndicus electus à consilio ciuitatis,ad syndicandum officialem dicitur delegatus.in.l.cum scimus.nu.11.C.vbi & apud quem.fol.101.

5 Syndicus qui ex forma statuti tenetur denũtiare maleficium:an teneatur denuntiare interficientem bannitum,qui poterat impune occidi. quòd sic.i.l.iterdũ.§.diuus quoq;.nu.3.ff.de publica.& vectigal.fol.57.

6 Syndicus constitutus ab vniuersitate ad litigãdum vsq; ad annũ si pendente causa annus labatur,& alius constituatur.an aduersarius possit petere vt primus confirmetur?in.l.creditor.§.vlti.ff.de appel.& rel.numero.1.fo.220.

8 Syndicus,num accuset nomine syndicario?remissiue.in.l.polla.nu.5.C. de his quib.vt indig.fo.38.

4 Syndicus ciuitatis qualiter debet constitui?in.l.manibus.nu.1.ff.ad senatusconsultum trebel.fo.148.

4 Syndicus ciuitatis potest petere relictum factum ad construendum vel ornandum ecclesiam.in.l.ciuitatibus.numero.3.ff.de leg.primo.fo.29.

4 Item ex officio episcopi vel iudicis secularis hoc peti potest.ibidem. numero eodem.

4 Syndicus ciuitatis & qilibet de populo,potest petere relictum.pauperibus.ibidem numero.4.

1 Syndicus constitutus cum authoritate capituli:an posit à solo abbate reuocari remisiuè.in.l.illud.§.quod si actor.numero.1.ff.quod cuiusq; vni. nomine.fo.113.

1 Idem in actore constituto à tutore cum consensu pupilli.ibidem.

1 Syndicus qualiter constituatur quando est conuentio inter vniuersitatem & rectorem:remissiuè in.l.illud.§.actor.numero.1.ff.quod cuiusq; vni.no fo.113.

3 Syndicus denunciat occidentem bannitum, qui etiam licitè poterat occidi.in.l.si quis in graui.§.si maritus.numero.2.ff.ad senatuscõ.sylla. folio.194.

3 Syndicus factus à capitulo cum authoritate superioris, non agit contra superiorem litigantem cum capitulo. in l. potest. nu. 5. ff. de autho. tuto. fol. 71.

3 Syndicus factus à populo, cum authoritate potestati... litigat contra ipsum potestatem. ibidem. nu. 6.

1 Syndicus vbi est constitutus ad obligandū vniuersitatem & singulares quando singuli possint cōueniri. in l. sicut. nu. 2. ff. quod cuiusq; vniuer. nomine. fo. 113.

4 Syndicus, an incurrat pœnam, si maleficia quę ignorauit cui nō denūtiauit? in l. hęredem. nu. 1. ff. de his quibus vt indig. fol. 113.

3 Syndicus constitutus ad certum tempus, finito tempore. & lite contestata. an possit cogi ad causam prosequendam in l. ita autem. §. post cōpletum nu. 1. ff. de admini. tuto. fol. 59.

3 Syndicus denūcians motus non iustis rationibus potest puniri in l. cū quidam. §. quod dicitur. nu. 4. ff. de acqui. hære. fol. 175.

6 Syndicus ciuitatis si citatur constituitur in dolo. in l. nō potest, de reg. iur. nume. 1. fol. 263.

5 Syndicus non incurrit pœnam si denunciat maleficia occulta & ignorata. i. l. semper. §. hoc interdictum. ff. ꝙ vi, aut clam. nu. 2. fo. 165.

7 Syndicus, an possit de calumnia iurare? in auth. principalis. §. hoc etiam nu. 3. C. de iureiuran. propter calū. dan. fol. 108.

7 Syndicus communis est munus publicum. in l. placet. nu. 24. C. de sacrosan. eccle. fol. 15.

6 Syndicus quòd teneatur denunciare maleficiū, etiā si nulla pœna imponatꝰ. in l. accusatorū. §. accusationē. ff. ad senatusc. turpill. nu. 5. fo. 189.

3 Syndicus ꝙ seipsum denunciare nō tenetur se vere scit se nō deliquisse licet sit fama quòd ipse deliquerit. in l. cum quidā. §. quod dicitur. nu. 7. ff. de acqui. hære. fo. 175.

5 Syndicus vniuersitatis constitutus ab adunantia generali, quæ potest legem condere. potest pro debito vniuersitatis obligare singulares personas, & bona eorū sicut potuisset talis vniuersitas faciendo legem, vel statutū de loc. in l. si se nō obtulit. §. actor. nu. 9. ff. de re iudica. fol. 117.

Et instrm. factum à syndico cōstituto ab adunantia generale, quę potest legem condere, habet pro lege. ibidem.

Syndicus constitutus ab vniuersitate habēte potestatem legis condendæ, obligando vniuersitatem, & singulares personas, non intelligitur eas obligare insolidum: sed in viriles pro parte. ibi. nu. 10.

Et talis syndicus obligando bona vniuersitatis, & singularium personarum, obligat bona singulorum insolidum. ibi. nu. 11.

1 Syndicus qui non denunciauit maleficium intra tempus excusatur, si iudex fuit absens. in l. ex quacūq;. ij. §. item si. nu. 9. ff. si quis in ius voc. non. folio. 61.

4 Singularitas nominis inducit certam demonstrationem in l. demonstratio. numero. 16. ff. de cond. & demonst. fol. 119.

Soboles sequitur conditionem matris in l. mulier. nu. 1. C. de agrico. & cens. lib. xj. fo. 45.

4 Soboles iniusta in homine in dignitate posito abhorretur in l. ex facto. §. si quis rogatus. nume. 1. ff. ad senatusconsul. trebel. fo. 147.

3 Socer & maritus quando tenentur ad dotem altero ipsorum ad inopiam vergente, mulier potest agere ad dotem. in l. si constante. nu. 32. ff. solu. mat. fol. 19.

3 Socer pro genero, & econuerso, an testificentur? remissiuè in l. q testō §. quęcūq; nu. 5. ff. de test. & qui test. fa. pos. fo. 99.

7 Societas eo ipso, quòd fundus cōis emitur. videtur contracta in illo fundo. in l. cū ꝓpsonas. nu. 1. C. ꝓ socio. fo. 173.

2 Societas inter fratres simul habitantes qualiter contrahatur tacitè. in l. cū duobus. §. papinianus. nu. 3. ff. pro socio. fo. 112.

2 Societas quando extinguatur agēdo actione pro socio. in l. actione. numero. 1. ff. pro socio. fo. 113.

2 Societas vectigalium, quòd transeat ad hæredes, quando sunt apti. in l. adeo morte. nu. 3. ff. pro socio. fo. 112.

5 Societas inter fratres tacitè contrahitur ex solo vsu, in eo, in quo tantū apparet vsus inter eos. l. prætor ait. §. si quis hoc interdicto. ff. de itine. actuq; priua. nu. 2. fo. 160.

Societas debet habere notarios. in auth. de armis. nu. 5. fo. 39.

Chartularij dicuntur tabelliones. ibidem.

3 Societas an presumatur cōtracta inter plures fratres simul commorantes & ponentes lucrum in communi. remissiuè in l. in cōcubinatu. nu. 6. ff. de concubinis. fo. 45.

3 Societas inter duos fratres, vel inter patruum, & neptes quando tacitè dicatur contracta in l. titium. §. altero. nume. 5. ff. de admini. & peri. tuto. folio. 66.

3 Societas si contrahitur de hæreditate futura non intelligitur communicari ipsa spes, sed hæreditas sub cōditione si obuenerit in l. is potest. numero. 5. ff. de acqui. hered. fo. 171.

6 Societas quæ dicatur contracta inter patrem & filium. remissiuè in l. qui hoc minam. §. si gener socero. ff. de solu. & libera. nu. 2. fol. 90.

Societas inter fratres, augmentat inter eos affectionem, & eos chariores reddit in l. cum allegas. numero. 1. C. de castren. pecu. mili. lib. 12. fol. 62.

4 Societas contracta cum pacto, quòd si qua iusta hæreditas obuenerit illa communicetur quòd communicatur illa in qua alter socius est hæres institutus ab eo, cui successurus erat abintestato. in l. hæc verba. numero. 8. ff. de lega. primo. fo. 3.

4 Socij quod aliqui sunt quomodo intelligatur? in l. liberationem. §. nūc de effectu. nu. 5. ff. de libe. lega. fo. 97.

2 Socij vnius negotiationis in diuersis locis plures, quòd videantur inuicem institores & inuicem præpositi in l. eius qui. nu. 31. ff. de rebus creditis. folio. 23.

7 Socio debet fieri copia omnium instrumentorum, sine causæ cognitione. in l. procuraror. nu. 2. C. de edendo. fo. 47.

7 Sociorum vnus & vnius mercantiæ, non potest agere insolidum pro rebus societatis sine mandato in l. cum te. numero. 1. C. si certū petatur. folio. 134.

4 Sociorum alter si inuito socio vadit ad mercandum suscipiens in se periculum. & lucratur non communicat cum socio lucrum in l. quia poterat. numero. 6. ff. ad senatusconsul. fo. 145.

7 Socius criminis, quòd non sit idoneus testis in criminalibus in l. quoniam. nu. 1. C. de testibus. fo. 151.

Socius pro socio in ciuili quòd non possit testificari, ibi. nu. 2. & 5.

7 Socius scienter accipiens rem alienam pro sua parte, in diuisione euicta, quòd nō agat contra socium in l. si familiæ. nu. 1. C. de iudicio famil. erciscun. fo. 130.

6 Socius eiusdem criminis repellitur ab accusando in l. qui accusare. ff. de accusa. & in scrip. nu. 8. fo. 160.

2 Socius non condemnatur vltrà quàm facere possit in l. verum. numero. 1. ff. pro socio. fol. 112.

Socius banniti occidens bannitum proditorio modo, punitur. in l. seruum. nume. 2. C. de delato. lib. 10. folio. 11.

6 Socius vtens re communi aliter, quàm ad vsum destinatum, dicitur furtum facere in l. si socius. ff. de furtis. nume. 1. fo. 124.

4 Socius non capax capitur per socium non capacem. in l. si is qui duos. numero. 1. ff. de libera. lega. fo. 100.

6 Sodales vocantur etiam, qui sunt de eodem collegio. in l. sodales. ff. de collet. illicit. nu. 1. fol. 147.

Sodomita an testari possit? in authen. vt non luxu. cōtra natu. numero. 7. fo. 35.

Solennitas intrinseca, quæ, & quæ extrinseca dicatur? in l. sciendum. ff. de verb. oblig. nu. 2. fo. 15.

6 Solennitas narrata, in instrumēto quæ tempore confecti instrumēti potuit interuenire, præsumitur quòd interuenerit in l. sciendum. ff. de verbo. obliga. nume. 3. fol. 15.

3 Solennitas leuis quæ dicatur? in l. temporibus. §. quod autem. nu. 2. ff. de vent. inspi. fo. 44.

Solennitas quæ debet interuenisse post actum, si omittatur, quòd actus per hoc non vetiatur ipso iure. in authenti. de exhiben. reis. numero. 5. folio. 26.

Solennitas, quæ, & quanta requiratur in ędificatione ecclesiæ? in auth. vt nullus fabri. nu. 1. fo. 30.

3 Solennitas eadem requiritur in destructione testamenti quæ in constructione in l. in fraudem. § sicut. numero. 1. ff. de mili. test. folio. 164.

Solēnitas introducta per hunc textum, in alienationem rei ecclesiasticæ, hodie non est necessaria: sed sufficit seruare solennitatem introductā de iure canonico. in §. quęcunq; vero. numero. 11. in authen. vt sponsalilar. folio. 55.

6 Solēnitas, intrinseca præsumitur in l. sciendum. ff. de verbo. obliga. numero. 1 folio. 15.

1 Solennitas substantialis est, qua omissa potest contingere mutatio circa substantiam actus de, quo agitur in l. cum hi. §. si prætor. numero. 1. ff. de transac. folio. 95.

1 Solennitas leuis est quæ non habet mutare substantiam actus. ibidem. numero. 2.

3 Solennitas eadem requiritur in mutando actum vel illi addendo quæ requiritur in constituendo in l. hæredes palam. §. si quid post. numero. 1. ff. de test. & qui testa. face. possunt. folio. 100.

5 Solēnitas feriarum inductarum in honorem dei potest tolli per legem in l. filiussfamilias. numero. 5. ff. de donatio. fo. 62.

4 Solennitas testamenti quando sufficit quòd probetur per duos testes, & quando septem requiranꝰ in l. tabulas. §. sufficit. nu. 1. ff. de bo. possecundū tabulas. fol. 180.

7 Solennitas publicandi testamentum, potest per statutum minui & mutari. in l. cunctos populos. nume. 23. C. de sum. trini. fol. 5.

6 Solennitas de qua in l. per diuersas. C. manda. & in l. ab Anastasio. quòd non habeat locum in cessione de qua in l. modestinus. ff. de solu. & libera. numero. 13. fol. 95.

Solennitas extrinseca non presumitur. in l. quod in libellum. numero. 5. C. de fide instru. iu. hastæ fiscalis. libro. 10. fol. 7.

7 Solennitas iuris ciuilis, ꝙ nō habeat locum in relictis factis ad pias causas, à constituto mortis articulo in l. habeat. nume. 63. & 74. C. de sacrosan. eccle. folio. 12.

7 Solennitas huius authen. quòd non requiratur in alienatione rerum ecclesię, sed illa quæ ponitur. xij. q. ij. c. fine. in authē. hoc ius porrectū. nu. 19. C. de sac. san. eccle. fo. 25.
8 Solēnitas verborum in testamentis reijcitur. in. l. quoniam. nu. 1. C. de testamen. & quēadmo. testa. ordi. fo. 17.
Solennitas subhastationis non probatur interuenisse licet in instrumento enunciatiuè dicatur quòd facta fuerit. in. l. quod in libellum. num. 4. C. de fide instru. & iure hastę fiscalis. lib. 10. fo. 7.
Instrumentum narrans solennitatem interuenisse, non probat quòd interuenerit: nisi potuerit adhiberi eodē loco & tpe cōfecti īstrumēt. ibid.
Enunciatiua in cōtractibus inter easdē personas, probat: quando id cōtinetur, in quo partes sibi possent præiudicare. ibidem.
3 Solennitas testamenti non potest tolli pacto. in. l. testamenti. nu. 3. ff. de testa. & qui testa. face. pos. fo. 96.
3 Solennitas testamenti an possit minui per statutū? remissiuè. ibi. nu. 4.
6 Solēnitas, quando pręsumatur? in. l. sciendū. ff. de verbo. obl. nu. 5. fo. 15.
1 Solennitas iuris potest per partes relaxari. in. l. ne quis. §. sed si prætor. nume. 1. ff. de ferijs. fo. 71.
7 Solēnitatem alleganti, incumbit onus probandi, in. l. si interrogatione. nu. 5. C. de vsuris. fo. 165.
Solennitas, quādo pręsumatur, quòd interuenerit. ibi. nu. 6. & 8.
Solēnitas intrinseca cur præsumatur, sed extrinseca non. ibidem. nu. 9.
Solennitates in instrumentis requisitæ, remissiuè. in. §. illud quoque. nume. 2. in authē. quibus mod. natu. effi. le. fo. 32.
Solennitati requirenti sententiā in scriptis ferri, & recitari: partes renunciare possunt. in. l. quoties. nu. 4. C. de priuile. schola. lib. 12. fo. 61.
Solennitatis in instrumēto omissio, inducit præsumptionē falsitatis: cōtra quam non videtur admitti probatio. in. §. illud. numero. 1. in authē. de tabellionibus. folio. 24.
3 Solenniter acta, cuncta præsumuntur ex diuturnitate temporis. in. l. qui in aliena. §. sed & si non adierit. nu. 1. ff. de acquitē. hęredi. fo. 167.
Solidi septuagintaduo olim faciebant libram: hodie nonaginta sex aurei, faciunt libram. In Rub. de veteris numisma. potest. libro. xj. fol. 37.
Solidi, verbum à iure prolatum, intelligitur de aureo. in. l. quotiescunq;. nu. 1. C. de susceptori. præpo. & arca. lib. 10. fo. 32.
Consuetudo intelligit verbum, solidus de minuto. ibidem.
Solidi septuagintaduo, libram efficiunt. ibidem. nu. 2.
Aurei veneti, & Florentini, habent octauā partem vnciæ: & sic, octo faciunt vnciam. & 96. faciunt libram. ibidem.
Solidus solutus susceptori pro libra, non potest sine licētia in massam redigi. in. l. auri. nu. 1. C. de aur. publi. per se tu. lib. 10. fo. 32.
4 Solitus dictio, in vno actu verificatur. in. l. mela. §. sed si alimēta. nu. 1. ff. de alimen. & ciba. lega. fo. 91.
Et consuetudo in bino actu. ibidem.
3 Solo animo Et voluntate quis non obligatur nisi deo. in l. gerit. nu. 6. ff. de acqui. hære. fo. 182.
6 Soluendi facultas in obligatione legali, vbi vnum in obligatione est, aliud autem in solutione, durat donec iudicati actiōe cōueniat. in. l. si qs stipulat⁹. ff. de libera. & solu. nu. 6. fo. 93.
Intellectus ad. l. si verò. §. fi. s. solu. matri. ibidem.
6 Soluendi adiecto facultas. tollitur lit. cōtestatione. in. l. si quis stipulatus. ff. de solu. & libera. nu. 7. fo. 93.
1 Soluendi facultas debito ex dispositione testatoris, vsq; ad quod tempus durat remissiuè. in. l. item veniunt. §. idem rectè. nume. 3. ff. de peti. hęredita. fol. 167.
7 Soluendo modo qui non est, pręsumitur retro non fuisse soluendo. in. l. ex persona. nu. 1. & 5. C. de proba. fo. 142. & seq.
2 Soluendo creditori creditoris, quādo quis liberetur. in. l. solutum. §. solutum. nu. 2. ff. de pigno. actio. fo. 85.
3 Soluens quod debet non tamen prohibetur peterequod sibi debetur. in l. si cum dos. nu. 1. ff. rerum amo. fo. 37.
6 Soluēs vt recipiat an trāsferat dominiū? i. l. q sic. ff. de sol. & li. nu. 1. fo. 93.
1 Soluens debitum quando repetat. in. l. si pupilli. §. item queritur. nu. 10. ff. de nego. gest. fo. 116.
2 Soluens pecuniam reprobam, quando liberetur, licet campsor eam approbauerit. in. l. elegāter. §. q reprobos. nu. 1. ff. de pigno. actio. fo. 88.
2 Soluens habenti mādatum, licet modò reuocatū, quod sit liberatus. in. l. cum functus. §. seruum tuum. nu. 7. ff. de rebus credi. fo. 19.
2 Soluens scienter falso procuratori, non liberatur, nec repetit. in. l. si procuratori. nu. 3. ff. de condi. cau. da. fo. 44.
Soluēs procuratori reuocato ignorāter, quòd statim liberatur, si recipit bona fide. ibi. nu. 4. & 18.
Soluens procuratori falso indebitum, quando est quòd habeat conditionē indebiti contra procuratorē, & qn cōtra dn̄m. ibi. nu. 6. 8. & 19. fo. 45.
Soluens debitum falso procuratori, ratihabitione nō sequuta, liberatur. ibidem. numero. 9.
7 Soluens per errorem indebitum ciuiliter & naturaliter, quibus casibus repetat. in. l. cum quis ius ignorans. nu. 27. C. de iur. & fact. igno. fo. 38.
Soluens debitum omni iure, sed indebitum ope exceptionis, quando possit repeti. ibidem. nume. 29.
Soluens tutus exceptiōe ex epistola diui Adriani, si soluit quòd non repetit. ibidem. numero. 30.
4 Soluens generaliter pro aliquo inuito, pro omni eo quòd tangit personam, vel libertatē vel ciuitatem, potest ab initio repetere. in. l. stichus. nume. 1. ff. de pecu. lega. fo. 85.
2 Soluens sciēter, quòd nō repetat, & an hoc casu sit vera donatio. & egeat insinuatione? remissiuè. in. l. nunc videndum. nu. 1. ff. de cōdi. inde. fo. 47.
Soluens, quod defalcatur per falcidiam, dicitur soluere naturaliter debitum: quia est naturaliter debitum, ibidem. nu. 3.
2 Soluens post sententiam, quando repetere possit? in. l. Iulianus. nu. 6. ff. de condi. indebiti. fo. 63.
4 Soluens seruum malum actione de dolo, tenetur ad damnum, & actione prima, tenetur ad rem legatam. in. l. si hæres. ij. numero. 1. ff. de legatis primo. folio. 27.
2 Soluens indebitum quid probare debeat. in. l. cum de indebito. nume. 4. ff. de nautico fenore. fo. 151.
2 Soluens indebitè vsumfructum fundi proprij, quādo repetat. in. l. si fundi. nu. 2. ff. de condi. indebi. fo. 50.
1 Soluens aliquid annuatim, an possit compelli in futurum. in. l. solent. §. non vero. ff. de offi. procon. & leg. fo. 37.
Soluens aliquo tempore vsuras, tenetur in futurum soluere. in. l. quicunque. nu. 7. C. de apochis publicis. & de descriptio. lib. 10. fo. 17.
7 Soluens partem an præsumatur debitor totius. in. l. cum fidem. nu. 1. C. de non nume. pecu. fo. 164.
7 Soluens partem rei, aut totam rem, quando & pro qua parte liberationem consequatur: & qua actione contra eum agatur. in. l. exhibitionis. nu. 4. & 5. C. ad exhiben. fo. 133.
7 Soluens potest petere à creditore: vt sibi faciat instrumentum. in. l. plures. nu. 5. C. de fide instru. fo. 157.
7 Soluens scienter quod promisit per metum, non repetit quod & quę soluit. in. l. cum te non solum. nu. 2. C. de his quæ vi metusue causa. fo. 89.
Solutio potest petere obligationem, & solutionem. ibi. nu. 5.
Solutio, cum iam ita se habeat, vt in illa possit subesse alia causa, quā approbatio primę promissionis, quis non præsumitur illam approbare. ibidem. numero. 10.
5 Soluens scienter procuratori reuocato, quādo videatur donare. in. l. qui fundum. §. seruus meus. nu. 3. ff. pro emptore. fo. 113.
Soluens indebitum an videatur donare? in. l. si cum aurum. ff. de solutio. & libera. nume. 1. fo. 93.
6 Soluens pro alio, an repetat pro alio actione nego. gesto, remissiuè. in. l. solutionem. ff. de solu. & libera. nu. 2. fo. 89.
7 Soluens per errorem indebitum naturaliter, sed ciuilier debitum, quādo repetat. in. l. cum quis ignorans. numero. 21. C. de iuris & facti ignorantia. folio. 27.
6 Soluens circa electionē causę ob quam velit soluere, potest dicere quid vult. in. l. quoties. ff. de solu. & libera. nu. 2. fo. 86.
6 Soluens alteri de mandato serui non liberatur ipso iure. in. l. fugitiuus. ff. de solu. & libera. nu. 2. fo. 89.
8 Soluens procuratori, qui aliàs habebat mādatum, quando liberetur, & qua actione agatur contra talem procuratorem recipientem solutionem à debitore. in. l. falsus procurator. nu. 4. C. de fur. & ser. corru. fo. 5.
6 Soluens aliud pro alio adiecto, non liberatur ipso iure. in. l. si seruus aut filiussa. §. cum mihi aut Titio. ff. de verb. obli. nu. 1. fo. 58.
Soluens collectas, qn̄ possit pro non soluentibus conueniri. in. l. semel. nu. 3. C. de apochis publi. & de descriptio. lib. 10. fo. 16.
8 Soluens falso procuratori quando videatur donare. in. l. falsus procurator. nu. 2. C. de fur. & ser. corru. fo. 5.
4 Soluens scienter mandatario reuocato, non liberatur. in. l. cum pater filius. §. meuio. nu. 6. fo. 44.
1 Soluens minori qualiter plenam liberationem consequatur. in. l. ait prætor. nu. 2. ff. de mino. xxv. an. fo. 133.
6 Soluens scienter, ꝓcuratori reuocato, videtur donare, nisi agat expressè vt faciat eum à domino liberari. in. l. dispensatorem. ff. de solutio. & liberatio. nume. 1. fo. 94.
1 Soluēs pro inuito non repetit actione negotio. gesto. secus si pro ignorante. in. l. soluendo. nu. 2. ff. de nego. gest. fo. 121.
2 Soluens de alieno, an succedat in iure creditori. in. l. aristo. nume. 4. ff. de pignoribus. folio. 141.
Et quomodo probetur, quòd ex pecunia secundi, à primo sit liberatus. ibidem. numero. 5.
Et quæ requiruntur ad hoc vt quis succedat in locum primi creditoris, & in eius ius. ibidē. nu. 6.
2 Soluenti vltimo datur repetitio. in l. stichus. §. titius. nume. 3. ff. de conditio. indebi. fo. 66.
2 Soluenti æstimatione rei. an debeat cedi, seu reddi actio? remissiuè. in. l. si fullo. nu. 3. ff. de condi. sine causa. fo. 69.
2 Soluentes abbati intruso, quando liberentur. in. l. si vrbana. nu. 4. ff. de condi. indebi. folio. 62.
1 Soluere volens ad euitationem pœnę, si non reperit eum, cui soluere

poſſit,poteſt authoritate iudicis deponere,in.l.ſi reus.nume.5.ff.de procuratoribus.folio.111

Soluere non dicitur,nec liberatur, qui rectè non ſoluit.in.l.cautiones.numero.1.C.de ſolu.& libera.lib.xj. fo.42.

1 Soluere in ęre qui nequit,luat in corpore.in.l.ſerui quoq;.nu.6.ff. de iuriſdi.omni.iudi.fo.51.

6 Soluere quis videtur nomine ſuo magis,quàm alieno,& ita actum gerere.in.l.quoties.ff.de ſolu. & libe.nu.10.fo.86.

8 Soluere in ęre qui nequit,luit in corpus.in.l. quicunq;. nu.2.C.de ſeruis fugitiuis.folio.3.

3 Soluere mihi,vel alij de volũtate .eſt idem.in.l.ſi cum dotem.§.transgrediamur. nu.1.ff.ſolu.matrimo.fo.16.

6 Soluere qui paratus eſt,non cogitur ſuſcipere iudicium. in.l. ex iudicatum.ff.iudic.ſol.nu.1.fo.111.

2 Soluere vbi quis tenetur,quòd non liberetur ſatiſdando inuito creditore.in.l.itẽ liberat.§.qui paratus.nu.2.ff.qui.mod.pig.vel hyp.ſo.fo.144.

6 Solui quando poſſit adiecto ad obligationẽ?in.l.eũ qui ita.§.qui ſibi aut filio.ff.de verbo.obli.nu.1.fo.23.

6 Solui ante tẽpus quando poſſit,vbi ne ante tempus ſoluere liceat, actũ eſt?in.l.qui Romę pecuniam.ff.de verb.oblig.nu.4.fo.46.

6 Solui poteſt procuratori,de cuius mandato dubitatur. ſi cauet de rato. in.l.ſi ſine.§.j.ff.rem rat.hab.nu.2.fo.116.

Ft exactori publico nõ creditur,niſi oſtendat mandatũ & literas. ibidẽ.

2 Solui ſtatim ſibi putans,non videtur habere fidẽ de pretio. in.l. ſi quaſi. nu.1.ff.de pigno.actio.fo.83.

2 Solui nõ poteſt aliud pro alio inuito creditore.in.l.mutuũ damus.§.mutui datio.nu.2.ff.de rebus credi.fo.4.

6 Solui quòd poſſit,titio capite diminuto,cũ vſumfructũ quis ſtipulatus eſt ſibi aut titio.in.l.ſtichũ.§.vſumfructum.nu.1.ff.de ſolu.& libe.fo.98.

6 Solui quando poſſit monacho,vel procuratori,ex promiſſione eis facta in.l.eum qui ita.§.qui ſibi aut filio.ff.de verb.obli.nu.2.fo.2.

4 Solui quod poſſit illi qui ceſſit actionem,quãdo cum aliquid remanet ſecus ſi nihil. in.l.expreſſa.nu.4.ff.ad ſenatuſconſul.trebel.fo.150.

6 Solui quod debetur,quando debeat.in.l.qui hoc anno.ff.de ver.obl.numero1.folio.19.

4 Solum vbi eſt arbor an legata arbore cedat. in.l. ſi fundũ.§.qui fundum.nu.1.ff.de leg.primo.fo.21.

Solus animus an ſufficiat ad adeundum.in.l.gerit. nu.5.ff. de acquiren. hæreditate.fo.182.

6 Soluta quando accipiatur pro coniũcta, & quando pro diſiuncta?in.l. ſæpe ita comparatũ.ff. de ver. & re.ſigni.nu.6.fo.256.

6 Solutio partis in obligatiõe generis,vel alternatiuę , an & quãdo faciat obligationem eſſe in pendenti?in.l.ſtipulationum.§. & harũ omnium. ff.de verb.oblig.nu.6.fo.4.

6 Solutio facta adiecto in obligatione,quando poſſit ab eo repeti?in.l.iulianus ſcribit.§.qui fundum.ff.de ver.obli.nu.4.fo.52.

2 Solutio vna non parit liberationẽ & repetitionẽ . in.l. ſi fideiuſſor.nu.1. ff.de condi.indebi.fo.62.

Solutio quæ parit liberationem , non tollit obligationem ciuilem nec naturalem.ibidem.nume.2.

1 Solutio partis non facit ſolutionem actoris eſſe in pendenti eſſe in ſolutione generis.in.l.ſi ſeruus.§.ſi pluriũ.nu.3.ff.ſi quis cau.fo.70.

1 Et in ſtipulationibus facti indiuidui in iudicijs , an admittatur ſolutio partis. Et quid in ſtipulationibus conuentionalibus. ibidem.nu.4.

1 Solutio partis cur parit liberationem in parte?cum tamen quo ad commiſſionẽ pœnę nihil operetur.ibidem.nu.5.

3 Solutio indebiti,quãdo eſt indebitum omni iure,& eſt facta vtroq; ſciẽte,dicitur propriè donatio:& requirit inſinuationem.in.l.j. nume.2.ff. de donationibus.fo.60.

Solutio indebiti ciuiliter:ſed naturaliter debiti,non eſt donatio.ibidem numero.3

Et ſolutio indebiti ciuiliter & naturaliter. videtur donatio.ibidem.

Et ſoluens indebitum vtroq; iure, etiam ſi habeat exceptionem , eſt ſimilis donationi.ibi.nu.4.

2 Solutio ſimplex quòd non cadat in pœnam, quæ venit contra naturam actionis.in.l.ſi poſt morã.numero.2.ff.de eo quod certo loc.fo.74.

Et ſorte ſoluta,quando remaneat petitio pœnę ſeu intereſſe.ibid. nu.3.

2 Solutio fienda in moneta,quòd ſemper intelligitur de probis : ideo illa verba in inſtrumentis,boni & iuſti ponderis,nihil operantur. in.l.lecta. nu.5.ff.de rebus creditis.fo.21.

2 Solutio quę parit fideiuſſori repetitionem,non parit reo liberationem. in.l.cum is.nu.2.ff.de cõdi.indebi.fo.56.

4 Solutio æſtimationis rei legatę facta ab vno ex hæredibus,omnes alios ipſo iure liberat.in.l.ſi tibi.§.ſi teſtamento.nume.6.& nu.3.ff. de legatis primo.folio.23.

1 Solutio partis,quando admittatur.in.l.ſi pignori res. numero.4.ff.familię erciſcun.fo.195.

3 Solutio facta creditori creditoris,quando liberet ſoluentem?in.l.non ſolum.nume.9.ff.ſolu.matrimo.fo.7.

1 Solutio facta ab vno ex pluribus eximẽtibus, an liberet alios in.l. ſi per alium.§.in eum.nu.1.ff.ne quis eum qui.fo.62.

8 Solutio facta alteri ex correis credende , an tollat alteri actionem . in authen.hoc ita.nu.35.C.de duo.reis ſtip.fo.112.

Solutio collectarum non poteſt probari per teſtes. in.l. ad inferiorum. nume.8.C.de apochis publi.& de deſcriptionibus.lib.10.fo.16.

7 Solutio facta per minorem,quando trãſferat dominium.in.l.in debito. nu.1.C.ſi aduerſus ſolu.fo.97.

7 Solutio facta falſo procuratori,poteſt repeti.in.l.licet.num.9.C.de procuratoribus.folio.84.

6 Solutio vel oblatio rei deterioratę facto debitoris non liberat eum.in.l. qui ſibi.§.qui ſtichum.ff.de ſolu.& libe.nu.1.fo.90.

6 Solutio facta coniunctę perſonæ nõ liberat debitorẽ.in.l.qui hominem. §.ſi gener ſocero.ff.de ſolu.& libe.nu.1.fo.90.

6 Solutio facta falſo procuratori,quando liberet debitorem : & ipſe ſolutionem recipiens teneatur furti.in.l.falſus.§.primo.ff.de furtis.numero, primo.folio.124.

6 Solutio non reconciliatur commiſtione nummorum, quando ſunt exceptę mala fide.in.l.ſi alieni.ff.de ſolu.& libera.nu.1.fo.96.

6 Solutio differt à liberatione :quia ſolutio eſt facta,& liberatio iuris. Et qualiter intelligatur,quòd ſolutio ſit facti . in Rubrica de ſolutionibus & libera.nume.1.fo.86.

6 Solutio facta ſimpliciter non expreſſa,in quam ſit facta , videtur facta magis in vſuras,quàm in ſortẽ.in.l.quoties.ff.de ſolutionibus,& liberat. numero.1.&.9.fo.86.

Solutio facta perditur,ſi non perdidit,liberat ſoluentem.in.l. eum qui. nu.1.ff.de annuis lega.fo.65.

6 Solutio facta ab aliquo ex reis debendi,an videatur facta diuiſio,ita quòd à modò quilibet debeat viriliter conueniri. in.l. ex duobus. ff . de duobus re.conſti.nu.3.fo.62.

6 Solutio poteſt fieri ſub conditione:conditio tamen poteſt apponi effectu ſolutionis.in.l.in diem.ff.de acceptilatio.nu.1.fo.101.

Acceptilatio poteſt fieri ſub conditione,quãdo coditio apponitur effectui ipſius acceptilationis.ibidem.

6 Solutio facta procuratori falſo,quando liberet debitorem.in.l.qui hominem.§.ſi nullo.ff.de ſolu.& libera.nu.1.fo.90.

6 Solutio fideiuſſoris plurium,quando omnibus proſit?in.l.quoties.ff.de ſolu.& libera,nu.1.fo.90.

6 Solutio quando debet fieri neganti ſibi ſolutum fuiſſe, ſiue vt priuato, ſiue vt officiali publi.negãs nõ tenetur probare,ſed debitor. in.l. in illa ſtipula.ff.de ver.obli.nu.6.fo.111.

6 Solutio facta vni ex correis credendi,quando tollat actionem alterius? in.l.ex duobus.ff.de duo.re.conſtit.nu.1.fo.62.

6 Solutio quę confertur in perſona adiecti,eſt facti merè : & ideo hæredi eius ſolui non poteſt.in.l.ſi ſtipulatus.ff.de ſolu.& libera.nu.1.fo.96.

6 Solutio pecuniæ in quam cauſam dicatur facta.in.l.cum ex pluribus.ff. de ſolu.& libera.nu.1.fo.100.

4 Solutio facta mandati reuocati ſcienter,videtur facta cauſa donationis: ſecus ſi ignoranter,& nu.6.&.7.in.l.cum pater filios.§ . męuio. nu.1.ff. de lega.ſecundo.fo.44.

4 Solutio facta cedenti quando noceat ceſſionario.in.l.facta.§.ſi quis.nume.7.ff.ad ſenatuſcouſul.trebel.fo.154.

1 Solutio poſſeſſoris liberat doloſum,non econtra.in.l.et iam.§.itẽ ſi quis dolo.nu.1.ff.de peti.hære.fo.167.

7 Solutio diuturna & longum tempus,quando inducat ius. in.l. creditor. nu.1.C.de vſur.fo.169.

1 Solutio vnius ad alium, quando plures ex diuerſis cauſis ad vnum intereſſe tenentur.in.l.ex hoc edicto.§.ſi à fideiuſſore.nume.1.ff.de eo per quem fact.erit.fo.68.

8 Solutione partis facta ab altero reorum debendi,an videatur facta diuiſio.in authen.hoc ita.nu.37.C.de duo.reis ſtipu.fo.112.

4 Solutione licet ſingula corpora in peculio,vel hæreditate ipſo iure minuantur,tamen quando fit diuiſio facti in vna re ſingulari:ſolutio fit,vel pluribus,ne patrimoniũ deuaſtetur.in.l.ſi peculium. §.ſi verò ſit. nu.1. ff.de peculio legato.fo.84.

7 Solutione tributi non probatur rei poſſeſſio.in.l.ſi pater.nu.1.C. de act. empt.folio.175.

1 Solutione eius quòd debetur quando tollatur obligatio ipſo iure, & quando ope exceptionis. in.l.ſi cum fundum. numero.1.ff. de pactis. folio.89.

5 Solutionẽ verã ſecundùm Iaco.de aret. ad.l.à quo fundus.j.de damno infecto,ponit in.l.ſi prius.nu.5.ff.de noui oper.nun.fo.21.

Et quòd practica huius legis ponitur aliter quàm gloſſa dixerit.ibidem.numero.7.

3 Solutionem recipere quod ſit alienatio.in.l.non ſolum.numero.3.ff.ſoluto matri.fo.7.

2 Solutioni certæ quantitatis quando adijciuntur plures termini, in fine cuiuſlibet termini,debet fieri ſolutio:& incipit mora. & in.l.lecta.nu.3. &.14.ff.de rebus creditis.fo.21.

6 Solutionis verbum,quãdo comprehendit acceptilationem & omnem aliam liberationẽ.in.l.ſolutionis.ff.de ſolu.& libe.nu.1.fo.93.

Solutionis non

2 Solutionis non promissionis tempus in cõcedenda ob turpem cãm repetitione, spectandum.in.l.si ob turpem. nu.1.ff. de condi. ob turpem causam.fo.47.

2 Solutũ procuratori falso in rem suã, quãdo repetatur.&sic an distinctio l.cum quis.§.j.de solu.habeat locũ in ꝓcuratore in rem suã. in.l.si procuratori.nu.1.&.19.ff. de condi.cau.da.fo. 44.& seq.

2 Solutũ causa conditionis implendę, quãdo repetatur.in.l.is cui.nu.1. ff. de condi.indebi. fo.56.

2 Solutũ per patrẽ in redimẽdo ipsum filium captiuum, an imputetur à cohęrede in portionem suam remissiuè. in. l.frater à fratre. nu. 58. ff.de condict. indebi. fo.60.

2 Solutum indebitè procuratori non habenti mandatũ ad hoc, repetitur à dño vel ab eodem.in.l.sufficit.§.creditor.nu.1.ff.de cõdi.inde. fo.62.

2 Solutũ pendente, dubietate quãdo possit repeti in.l.iulianus verum.nu. 38.ff.de condi.indebi.fo.65.

7 Solutũ metu accusationis futuræ, an repetatur alia actione, quàm actione, quod metus causa. in. l. accusationis. nu.2.C.de his quæ vi metusue cau. fo.91.

2 Solutũ indebitè in actionibus pœnalibus repetiť.in.l.eleganter.§. si qua lex.nu.1. ff. de condi. indebi. fo.52.

Solutũ indebitè in actionibus quę crescũt per inficiationẽ non repetiť & quare.ibidem.nu.2.3.5.&.7.

8 Solutum indebitè per falcidiã, quãdo repetatur.in.l.sed cum testator.nu. 7.C.ad legẽ falcid.fo.51.

3 Solutum prę dote etam soluto matrimonio conuertitur in dotem in.l.si pater.nu. 2. ff.solu.mat.fo.29.

7 Solutũ si re vera fuerit, sed in continenti restitutũ, quòd nõ valeat cessio. in.l.per diuersas.nu.17.C.man. fo.172.

2 Solutum falso procuratori, transferendo in eo dominiũ vt faciat liberari soluentem, quando condictione ob causam, & quãdo condictione sine causa repetať in.l.si procuratori.nu.11.&.12. ff.de cõdic.cau.da.fo.44.

Solutũ procuratori simplici, qui nunquam habuit mandatum, quando parat soluenti liberationem vel repetere possit soluans:& quo remedio succurratur. ibi. nu. 15. &.16.

Sonus campanæ, vel tubæ, quot repræsentationes habeat in.l. obseruare. numero. 6. C. de decurio. & eorum filijs. libr. 10.folio.19.

1 Soror venit appellatione fratris in.l.tres fratres. nu.1. ff. de pactis. fo. 89.

3 Sortibus quando locus sit in.l.si duas. nume.3. ff. de excus.tuto.fo. 81.

7 Specialia in pecunia numerata tantùm respectu aliorum mutabilium in.l.singularia.num.15.ff.de rebus credit. fo. 14.

Et spãlia in pecunia numerata, non mutuata, respectu aliarum rerum. mutuabilium.ibi.nu.16.

Et spãlia in mutuo, contra regulas ipsius mutui. ibi. nu.17.

5 Specialia duo originẽ habentia ex eodẽ fonte, circa idem non possunt concurrere: secus si ex diuersis in.l.cum verò.§. apparet.nu.1.ff.de fideicom. lib.fo.77.

2 Spãlia in mutuo respectu aliorũ contractuũ. in.l. singularia. nu.6.ff.de rebus credi.si certũ peta. fo.13.

5 Specialis via, quando generalẽ tollat:& sic prouisio spãlis, quãdo tollat generalẽ.in.l.prætor.§.vñ quæriť.nu.7.ff.de pub.& vectig.fo.51.

7 Specie differre dicũtur, quæ habẽt diuersas diffinitiones in.l.ius emphyteuticarie.nu.1.C.de iure.emphy.fo.177.

8 Specie mortua, in quo fiat executio in.l.si longis.nu.1. C. de execu. rei. iudi. fo. 79.

7 Speciei expressio quando restringatur ad genus in.l. maritus. nu.6.C. de procurato.fo.63.

4 Specierũ enumeratio refertur ad illas, si genus præcidit & sequiť enumeratio in.l. cum ita. §. in fideicommisso.nume.1.ff.de legatis secundo. folio.33.

4 Species vna loco alterius succedit ex volũtate defuncti.in.l.filiæ.§.titia nu.1.ff. de conditio.& demonstratio. fo.121.

4 Species si transit in suũ materiatum, censetur esse alia species.in.l. seia. nu.1.ff.de auro & argen.lega.fo.93.

4 Species si pluries relinquatur, an semel vel pluries quantitas relinquatur in.l.cum centum.nu.3.ff.de adimen.lega. fo.102.

Species violentiarum sunt scilicet cum armis, & sine armis, cum iudicis authoritate, vel in. l.nullam. nu.1. C. de nauicularijs seu naucle.lib. 11.fo.33.

2 Species certa vbi petitur actione personali, reus habet quandrimestre tempus ad soluendũ.in.l.in fideicõmiss.nu.4.ff.de vsuris. fo.148.

4 Species apposita in medio generis, in dubio videtur apposita gratia restringendi.in.l.quęsitũ.§.si quis fundũ.nu.5.ff.de fun.instruct.fo.81.

Species est id quod prædicatur de pluribus differentibus numero, vel illud continet in se plura differentia.numero.ibi.nu.9.fo.82.

7 Species continetur appellatione quantitatis.in.l. data.nu.1.C. de actio. & obliga.fo.136.

4 Species ex conditionali contractu de præsenti consideratur.in.l. post emãcipationẽ.§. illud.nu.2.ff.de libe.lega. fo.97.

4 Spes vsusfructus non perit capitis diminutione si die adueniente vsufructuarius sit capax.in.l.sempronius.nu.4.ff.de vsufr.lega. fo.72.

3 Spe quod est perinde habetur ac si esset re.in.l.posthumi.§.licet autem. nu.3.ff.de iniust. rupt.testa.fo.115.

3 Spes testamentarię tutelę quando faciat cessare tutorem legitimũ.in.l. si quis sub cõ.nu.1.ff.de test.tute.fo.49.

3 Spes habetur pro veritate, & quomodo? in.l.gallus.§.videndũ.nu.2.& 4.ff.de lib. & posth.fo.114.

4 Spes vsusfructus iam constituti sicut finitur morte, ita spes vsusfructus constituendi. in.l. sempronius. numero.1.ff. de vsufr.lega.fo.72.

3 Spes substitutionis vulgaris ꝙ transeat ad hæredes. in.l.qui habebat.nu. 1.ff.de vulg.& pup.sub.fo.158.

3 Spes substitutionis pupullaris ex præsumpta voluntate defuncti trãsit ad heredes.ibidem. nu.2.

3 Spoliatus omnibus bonis, sicut non potest accusari nisi bonis restitutis: ita nec spoliatus maiori parte bonorum.in.l.propter litẽ.nu.1.ff.de excu. tuto.fo.85.

8 Spoliatus quòd ante omnia restituatur, quõ intelligatur.in. l.si quis ad se fundũ.nu.2.C.ad legẽ. iul.de vi publica vel priuata.fo. 124.

8 Spoliatus omnibus bonis non potest ab alio accusari ante quàm restituatur.in.l.si quis ad se fundum.nu.7.C.ad legem iul. de vi pub.vel priua. fo. 125.

8 Spoliatus omnibus bonis suis, vel maiori parte, quòd possit conueniri de iure ciuili antequàm restituatur, secus si de iure canonico in.l. si te bonis.nu. 2.C.de iur. delib. fo.30.

5 Sponsa est priuilegiata: & habet tantũ hypothecam in.l.quæ sitũ.§.j.ff.de priuile.credi.nu.1.fo.140.

6 Sponsalia cum stipulatione non contrahuntur inter absentes: aliàs sic in.l.stipulio non potest. ff.de verb.oblig.nu.6.fo. 2.

2 Sponsalia sunt initium matrimonij in.l.si pecuniam.nu. 3.ff. de condi. causa data. fo. 41.

Sponsalitia largitas, quid appellať in authen.vt sponsa.largi.numero.2. folio. 54.

Sponsalitia donatio quam propriè facit sponsus sponsę, insinuationem requirit.ibidem.nu.4.

3 Sponsalitijs contractis statim mater desinit esse tutrix. in. l.si quis sub condi.nu.30.ff. de test.tute.fo.50.

1 Sponsus primo est interrogandus, quam sponsa nec aliter factum vitiat in.l.filios nu.1.ff.de adoptionibus. fo.26.

Sponte quòd quis testificetur, qualiter intelligatur: in.§.si verò ignoti.nu.9.in authẽ.de testibus. fo.41.

Sportularum genus quid sit? & qualiter dicatur sportula? remissiuè ad gloss. in.§. nullo. nu.1.in authen. de iudicibus. fo.37.

Sportulæ quæ dantur iudicibus, & executoribus, debẽt esse fisci.contrarium vide.j.§.sequenti.nu. 5.ibidem.nu.2.

Sportulæ quibus deleantur, & à quibus pręstetur? remissiuè in.§. illud quoꝗ.nu.19.in authen. de exhibẽ. rei.fo.26.

7 Sportulæ quę sint in authen.offeratur.nu.7.C.de lit.contest. fo.115.

Sportulæ, quando debeantur iudici ordinario: & quãdo delegato? in authen.de manda. princi.nu.2.fo.17.

Sportulæ quæ danť iudicibus & executoribus, quòd non debent esse fisci.in.§.ne aũt.nu.2.in authen. de iudicibus. fo.37.

7 Spurij sunt indigni omni substantia. in.l. ex complexu.nu.1.de in cestis & nepha. nupt.fo.180.

Et filij spurij alendi sunt de iure canonico.ibi.nu.2.

Et pater potest relinquere filio spurio pro alimentis. ibi.nu.3.

Et filię spuriæ potest relinqui pro dote & legari.ibi. nu.4.

Et filij spurij legitimari possunt per principem, & quo ad quid.ibidem numero.5.

8 Spurij qualiter succedunt matri in.l.si quæ illustris.nu.1.C.ad senatusccon.orficia. fo.54.

4 Spurio pro alimentis & dote relinqui potest.in.l.si gener.nu.7.ff.de his quib.vt indig.fo.114.

3 Spurio non datur tutor in testamento. in. l. lege. numero.2. ff. de testa. tute. fo. 48.

3 Spuriũ vocans aliquẽ, dicetur eum iniuriari. in.l. & si pepercerit. nu.3. ff. de lib. & post.fo.103.

Spurius, iudæꝰ, vel mulier, nõ potest doctorari. in.l.si vt proponitis. nu. 18.C.de dignitatibꝰ. lib.12.fo.53.

3 Spurius quod non possit succedere ex substitutione vulgari. in. l. si is qui ex bonis.nu.2.ff.de vulg. & pup.sub.fo.143.

3 Spurius quod possit institui ab instituto à patre ipsius spurij ibidem. numero.3.

5 Spurius, naturalis vel bastardus legitimatus, quòd sit verò legitimus in l.sine pro emptore.nu.29.ff.de q vsucap. fo.104.

3 Spurius quod non possit emere ab eo cui pater ipsius spurij vendidit. ibidem. nu.4.

Index singularium materiarum

4 Spurius non potest à patre relinqui, & an possint substitui legitimis? remissiuè.in.l.si gener.nu.3.ff.de his quib.vt indi.fo.113.

4 Spurius natus ex punibili & dãnato coitu, non succedit matri, secus si ex non dãnato, nisi sit illustris. ibidem. nu.4.fo.114.

4 Spurius non excludit substitutum.in.l.ex facto.§.si quis rogatus.nu.4. ff.ad senatusconsul.trebel.fo.147.

Spurius dicitur nõ capax, non autem indignus.in.l. si ei qui.nu.4.C. de delatoribus.lib.10.fo.10.

Et non capaces qui dicantur.in.l.si ei qui.nu.6.C.de delato.lib.10.fo.11.

8 Spurius quando instituitur, ad quem hæreditas perueniat i.l. hæreditas. nu.1.C.de his quib.vt indi.fo.38.

4 Spurius dicitur omnis natus ex coitu non approbato à lege; seu quod à lege nomen non sumit:& sic est nomen generis. in.l. si gener . nu.2.ff. de his quib.vt indig.fo.113.

4 Adde areti.in.c.at si clerici.§.adulterijs.col.5.de iudi.ibidem.

6 Spurius vel spuria quod admittatur ad accusandum de morte patris . in.l. hos accusare.§.omnibus autem.ff.de accusat.& inscrip.nu.8.fo.161.

1 Spurius an possit per statutum legitimari.in.l.nou ambigitur. nu.4.ff. de leg.& sena fo.16.

2 Stagialiæ bursæ & coronæ quas vir mittit vxori quãdo eã ducit, quòd non videntur donata, sed potius commodata.in.l.si vt certo.§.interdum . nu.1.ff.commodati.fo.80.

3 Stare in carceribus est species seruitutis.in.l.alia causa.§. eleganter. nu. 14.ff.solu.matri fo.13.

4 Statim se offerre probaturũ, intelligitur arbitrio Iudicis.in.l. si is à quo. nu.2.ff.vt in posses.leg.fo.160.

Statuliber vel adscriptitius, an admittatur in testem? in.§. si verò dicatur.nu.7.in authenti.de testi.fo.44.

1 Statuliberi sunt serui, in.l.summa.nu.3.de statu homi.fo.23.

6 Status alicuius qualiter sit in pendenti? remissiuè . in.l.in bello.§.3.ff.de cap.& postli.reuer.nu.2.fo.235.

7 Statuta contra libertatem ecclesiæ, quæ dicantur.in consti.cassa & irrita.nu.3.&.5.C.de sac.sanc.eccle.fo.17.

Statutum, quòd qui occiderit clericum, puniatur.in.x.an dicatur cõtra libertatem ecclesiæ.ibidem.nu.4.

Statutum contra libertatem ecclesiæ insertũ in volumine statutorũ: si postea in volumine sit aliud statutum cassans quacunque statuta cõtra libertatem ecclesiæ, quòd statuẽtes non euitent pœnam huius constitu. ibidem.numero.6.

1 Statuentes, & non habentes potestatem, si dolo malo causa occupandæ iurisditionis faciunt: incidunt in.l.iul.maiestatis.in.l.omnes populi.nume.14.ff.de iusti.& iure.fo.10.

1 Statui quando possit super dispositis à iure diuino . in.l. omnes populi. nu.22.ff.de iusti.& iure. fol.10.

1 Statuere quãdo possit super dispositis, vel prohibitis à iure communi. in.l.omnes populi.nu.26.ff.de iust.& iur.fo.11.

3 Statur dicto meo in his quæ cõsistunt in animo.in.l. pro hærede . nu.3. ff.de acqui.hæredi. fo.172.

1 Status mutatione videtur alia persona.in.l. iurisgentium.§. si ante aditam.nu.1.ff.de pactis.fo.83.

4 Stare cum aliquo, intelligitur quod simul viuant. in.l. si quis ita. nu.4. ff.de condi.& demon. fo.118.

6 Statuere aliquid contra statutum à toto populo, non possunt, nisi causa de nouo superuenisset vel causa antiqua, quæ de nouo esset manifestata. Nec possunt dicti decuriones per statutũ ius alicui quæsitum tollere: licet totus populus hoc facere possit. Possunt debitoribus dilationem trium mensium concedere, & non vltra, in.l.ambitiosa.ff.de decre. ab ordi. facien . nume.11.12.&.13.folio.248.

1 Statuta ciuitatis an ligent extra territorium? remissiuè.in.l.extra territorium.nu.2.ff.de iurisdi.om.iudi.fo.54.

1 Statuta dicentia aliquid non posse fieri sine iudicis authoritate, intelliguntur causa cognita aliter.in.l.sed si hac.§.ait prætor. nume.2.ff.de in ius vocan.folio.57.

4 Stante statuto quòd existentibus masculis, fœminæ nõ succedãt. si sint tres masculi & vna fœmina & duo repudiant: an portio repudiantium accrescat sorori, & fratri, an alteri tantum.in.l.mulieri.nume.4.ff. de cõdi.& demon.fo.128.

5 Statuta recipiunt interpretationem restrictiuam.in.l. cæsar. nu.7.ff. de publica.& vectigal.fo.57.

3 Statuta duo si in eodem volumine cõtraria reperiãtur: & illud volumẽ fuerit vno & eodem tempore confirmatum, quod tempus inspiciatur. in.l.tutores.nu.2.ff.de test.tute.fo.48.

1 Statuta qualiter fiant.in.l.omnes populi. nu.15.ff.de iusti. & iur.fo.10.

4 Statuta duo si sunt: vnum, quòd comitatenses de qualibet porta teneãtur apportare frumẽtum communi: quod commune habet in illa porta: aliud quòd comitatenses de castro fossati teneanẽ portare frumentum quod habet cõmune in dicto castro fossati: non tenentur adiuuare ad portandum frumentum quod commune habet in illa porta.in.l.quæ situm.§.si quis fundum.nu.12.ff.de fund.instruct. fo.82.

4 Statuta si debent intelligi secundũ propriã significationem , nõ recurritur ad communem vsum loquendi.in.l.cum delanionis.§.asinam.nu. 3.ff.de fund.instruct.fo.83.

8 Statuta spoletana confirmata per rectorẽ ducatus, possunt sine eius consensu reuocari.in.l.omnium.nu.3.C.de testa.ment.& quemadmo. testamen.ordi.fo.17.

8 Statuta quod recipiant interpretationem extrusiuam passiuè ex idẽtitate rationis.in.l.si quis seruo.nu.4.C.de furt.& ser.corrup. fo.6.

Statuto si induceretur noua forma testãdi, in eo habebit locum lex falcidia, trebel.materia de acquiren.hæredi.& similia.in.l.si quis seruo.ibidem.numero.5.

8 Statuta in muliere contrahente secundas nuptias, habent locum in viro contrahente secundas nuptias.in.l.de emancipatis. nu.1.C. de legiti. hæredi.fo.54.

5 Statuta non puniunt animum, nisi sequatur effectus. in.l.lege cornelia. §.diuus.ff.ad leg.corne.de sica.nu.1.fo.178.

Et qualiter animus occidendi sit probandus. ibi.nu.2.

1 Statuta facta, super dispositis à nullo iure valent, & super dispositis à iure naturali, vel gentium addendo, vel minuendo: in toto autem tollẽdo non.in.l.omnes populi.nu.21.ff.de iust.& iur.fo.10.

5 Statuta an recipiant interpretationem.in.l.cæsar.numero . 15.ff. de publica.& vectigal.fo.58.

Statutum, quòd portans bladum extra ciuitatem puniatur in centum: non comprehendit farinam: & an comprehendat mulierem. in.l.cæsar. nu.16.ff.de publicanis & vectigal.fo.58.

7 Statuta recipiunt interpretationem restrictiuam, ne quis indebitè damnum patiatur. in.l.sancimus . nu.15.C.in quibus cau. in integr. restitu. non est necessa.fo.99.

1 Statuta super his quæ per statuta eiusdem ciuitatis disposita sunt, quãdo possunt alia fieri, in.l. omnes populi. numero.28.ff.de iustitia, & iure.folio.11.

Statuta duo si sunt in eodem volumine contraria, attenditur vltimo loco posita nisi possunt per distinctionem reduci ad concordiam. ibidem.numero.35.

Statuta quos ligent? remissiuè.ibidem.nu.36.fo.eo.

Statuta a quo tempore ligent. Ibidem.nu.37.

Statuta a populo facta, sunt perpetua, & ita actiones ex eis descendentes: facta autem à iudicibus sunt actiones pœnales. ex eis descendentes, sunt temporales.ibidem.nu.51.

Statuta quam interpretationem recipiant, Ibidem.nu.53.

Statuta an recipiant interpretationem extensiuam.ibid.nu.60.

Statuta qualiter in iudicium deducãtur, & quando inducant ius agendi, & quando ius excipiendi.ibidem.nu.66. fo.14.

Statuta facta correcta quãdo possint allegare.ibidem.nu.68.

Statuta quam interpretationem recipiant? in.l.quicquid astringendæ. ff.de verbo.obli.nu.6.fo.38.

6 Satuta quòd recipiant intereprtationes restrictiuam.in.l.vt gradatim.§. 3.ff.de muner.& hono.nu.1.fo.245.

7 Statuta campsorum inter eos in decisorijs, seruantur in curia aliorum.in l.receptitia.nu.5.C.de consti.prin.fo.142.

Statuta quæ disponunt contra ius commune, non recipiunt interpretationem extensiuam.in.l.certa forma. numero . 12.C. de iure fisci. libro decimo.folio.5.

3 Statuta duo in eodem volumine reperta, si fuerint contraria : quod horum inspiciatur? in.l.gallus.§.quidam rectè.numero. 13.ff. de liberis, & posthumis.folio.109.

6 Statuta ciuitatis an sint annalia, vel perpetua? in.l. imperator.ff.de pœnis.nu.1.fo.208.

7 Statuta recipiunt interpretationem restrictiuam, ne quis indebitè damnum patiatur.in.l.si serui.numero.1.C.de noxa.actio.fo.132.

7 Statuta quænam circa dubia quæ oriuntur post contractum, propter negligentiam, vel moram attendantur.in.l.cunctos populos. nume.18. C.de sum.trini.fo.5.

7 Statuta, quæ permittunt bannitos offendi, sunt introducta pro quiete communi.in.l.opprimendorum.

Statuta loci prohibentis emere, non comprehendunt ecclesiam. in.l.si diuina.nume.4.C.de exactoribus tributorum.libro.10.fo.16.

5 Statuta recipiunt interpretationem restrictiuam, ne quis indebitè damnum partiatur.in.l.cæsar.nu.1.ff.de publica.& vecti. fo.56.

8 Statuti cautione, si pœna duplicetur in delictis commissis, post sonum campanæ, & committatur delictum in huiusmodi loco, vbi campana non auditur, quid iuris.remissiuè.in.l.talis. numero.5.C. de his quib.vt indi.folio.39.

1 Statuti particula non potest produci, sed totum statutum produci debet.in.l.omnes populi.nume.69.ff.de iusti.& iur.fo.14.

7 Statutis duobus extantibus, quorum vno caueatur quòd contumax habeatur pro confesso: alio, quod testis examinatus contra magnatẽ non possit redargui de falso: & testis examinatus contra magnatem fuerit contumax, an possit de falso condemnari? in.l.absentem. ff. de pœnis. numero.4.folio.202.

1 Statutis reuocandis, eadem solennitas & authoritas requiritur quæ in condendo

condendo.in.l.omnes populi. nu.33.ff.de iusti.et iur.fo.11.

6 Statutis duobus extantibus, quorum vno dicitur, quod testis posit de falso accusari intra mensem: alio, φ posit de falsitate accusari intra decem annos, testis non potest post mensem accusari.in.l.sanctio legum. ff.de pœnis.nu.3.fo.207.

Statuto dictante quòd pro delicto facto de nocte pœna dupliceturitē in platea: item in festo: si delictum committitur de nocte in platea, & in festo, qualiter duplicabitur pœna? ibi.nu.4.&.s.nu.2.

Prędicto statuto & facto stante, simplum duplicabitur.ibi.nu.5.

2 Statuto cauente quòd contra instrumentū non posit opponi exceptio doli, metus vel turpitudinis: quòd tamen solum ex turpi causa, vigore talis instrumenti poterit repeti. in.l.si ob turpi.nu.4.ff.de condi.ob turpem causam.fo.47.

4 Statuto stante quòd debitor non cogatur soluere creditori nisi creditor reddat instrumentum cancellatum quod sufficit creditorem liberare debitorem si amisit instrumentum.in.l.huiusmodi. §. si ita.nu.1.ff.de lega.primo. fo.22.

4 Statuto stante quòd qui soluit prestantias posit eas computare in condemnatione: soluens videtur prohibitus petere: in.l.fideicō.§.item si qs. nu.2.ff.de lega. tertio.fo.52.

5 Statuto dictante, quòd mulier non posit contrahere sine consensu propinquorum. poterit tamen hæreditatem adire, in iudicio interesse, & aliquid confiteri.l.apud iulia.§.si pupil.ff.quib.ex cau.in pos.ea.nume.3. folio.135.

4 Statuto stante quòd filia extantibus fratribus, non succedat, si extet frater incapax, an impediat ipsam filiam? in.l.in contratab.§.qui habebat. nu.3.ff.de bono.posses.contrata.fo.165.

4 Statuto stante prædicto, si supersit frater ex latere patris tantum: & soror ex vtroq; parente cum matre: an talis frater excludat sororē & matrem? ibidem.nu.4.

5 Statuto stante quòd si quis aliquem offenderit in domo, puniatur in.x. an comprehendat offendentem in ostio? in.l.prætor ait. §.ij.ff.de cloar. nu.1.fo.162.

6 Stante statuto pro furto posit iudex imponere pœnam, vel habeat arbitrium, si condemnat, quando sit pœna, & quando mulcta? in.l.si qua pœna.ff.de verb.& re.signi.nu.7.fo.260.

2 Statuto stante quòd pro maleficio tale imponatur pœna, quam si non soluerit amputetur manus: quòd si pœna augmentetur per negationē vel quid simile, quòd sufficiat soluere pœnam maleficij.l. rem.nume. 4.ff.de in lit.iurando.fo.38.

6 Statuto stante quod bannitus elapso termino banni nō posit esse prioribus, etiam si fuerit rebannitus: & stante alio, quòd interficiens rebellem sit exemptus à banno, quòd incurrisset vel incurrere potuisset ob eius delicta, an si bannitus in termino banni interficiat rebellem, posit esse de prioribus? in.l.inter stipulantem.§. sacram rem.ff.de verb.obliga.nu. 2.fo.32.

6 Statuto dictante quòd nullus posit emere frumentum sub pœna, an idem de venditore statutum intelligatur.in. l.si ego. ff.de acceptilatio. numero. 1.fo.103.

1 Statuto perusino si caueatur quòd testamentum fiat coram septem testibus & Florentino quòd coram decem: si hæres ex testamento facto Perusij & Florentię, an habebit bona existentia in vtroq; loco.in.l.si arrogator.nu.22. ff.de adop.fo.29.

1 Statuto non potest concedi venia ætatis.in.l.non ambigitur. nu.3.ff.de leg. & sena.fo.16.

1 Statuto cauente, quod si debitum non fuerit petitum. & executio facta intra.x.annos.creditor non audiatur, si creditor fuit missus in possesionem ex primo decreto, an sit interrupta prescriptio? in.l.is qui publicę. nu.2.ff.quib.ex cau. maio.fo.144.

3 Statuto stante, quòd nomine gabellæ debeant solui tot denarij pro libra, si res de qua fit contractus non ascendit libram, non debet gabella solui.in.l.ita autem.nu.1.ff.de admistra.& peri. tuto.fo.59.

2 Statutum, quòd de maleficijs commisis à sex mensibus retrò potestas non posit cognoscere, an poterit cognoscere de maleficio commisso habente causam permanentem? in.l. eum qui.§.popularibus. nu.4.ff. de iureiurando. fo.32.

2 Statuto cauente quòd contra instrumentum non posit opponi exceptio solutionis quasi probetur per aliud instrumentum: si soluo, quia non possum probare per instrumentum: quòd repetam quod primò solui per conditionem sine causa.in.l.iulianus.numero.12.ff.de condict. indebi. fo.63.

4 Statuto ciuitatis prohiberi potest, ne alienatio fiat in forensem: & valet statutum.in.l.filiussa.§.diui.nu. 11.ff.de lega. primo.fo.28.

3 Statuto stante, quòd bannitus non audiatur, nec agendo nec defendendo & bannitus agat contra bannitum, bannitus excipit de banno, & replicat contra bannitum quòd iudicium nō procedit.in.l.cum mulier.nu. 6.ff.solu. mat. fo.31.

3 Statuto si caueatur quòd quicunq; acceperit vexillum Florentinorum, habeat centum: si duo simul acceperunt, nec apparet quis primo, simul habebūt centum. in.l. hoc arte.numero. 9.ff. de hæred. institu.folio.127.

3 Statuto stante, quòd mulier non posit contrahere, an poterit hæreditatem adire.in.l.more.nu.1.ff.de acqui.hęre.fo.169.

2 Statuto si pro crimine, in quo pœna sanguinis veniret imponēda, imponatur pœna pecuniaria, an potent transigi super tali crimine? in.l.licèt. §. idem scribit.nu.18. ff.de peculio.fo.98.

4 Statuto stante, quòd portans bladum extra territorium, perdat animal super quo portatur: & condemnetur in decem. Alio statuto quòd in maleficijs de nocte commisis pœna duplicatur: quomodo puniat ex trahens frumentum de nocte: & quid si plures homines diuerso tempore, super eodem mulo extraxerunt: an quilibet teneatur perdere vnum mulum. in.l. mæuius. §. duobus. numero. 23 ff. de lega. secundo.folio.40.

3 Statuto stante quòd forensis non posit aliquo titulo acquirere bona sub pœna, nisi fuerit allibratus, an forensis proximior agnatus defuncti qui venit ad ciuitatem vt facert se allibrari, & postea adire: & antequàm prędicta faceret est mortuus istam hæreditatem transmittat. quòd non.in.l.ventre. nu.11.ff.de acqui. hęre.fo.181.

4 Statuto stante, quòd ex sententia arbitri oriatur actio tunc ab eo potest appellari.in.l.turpia.nu.15. ff.de lega.primo.fo.17.

6 Statuto stante, quòd pro homicidio imponatur pœna centum, si aliquis sit punitus per statutum, an posit per leg. Cornel. accusari? Et an per statutum sit sublata pœna iuris communis, & an imposita pœna statuti, imponi posit pœna iuris communis? quod nō.in.l. qui rem. ff.vi bono. rapt.nu.1.fo.134.

2 Statuto, cauente quòd instantia pereat quinq; mensibus. vbi per actorem stetit sufficit si actor semel iudicē interpellet, ne instantia pereat & qualiter mora purgetur? remisiuè.in .l. mora fieri. numero. 1. ff.de vsuris. fo. 150.

6 Statuto cauente quòd ludens ad hazardum puniatur, si vnus vna die lusit cum pluribus personis, & pluries vicit, & plures perdidit, punitur pro vno delicto.in.l.inficiando.§.infans.nu.5.fo.129.

Et ludus dicitur perfectus & habetur pro absoluto, quando lusores recedunt. ibidem.

6 Statuto dictante, quòd qs non posit ducere vltra tres famulos, quòd si ducit.xx. punitur pro vno delicto. in.l.inficiando.§. infans.ff. de furtis. numero.6.fo.129.

6 Statuto stante, quòd si alicui est domus diruta, damnum sibi emendet damnum non dicitur probatum, licèt probetur domus diruta & quòd tantum valebat.in.l.secunda.ff.arbo.fur. cęsa.nu.1.fo. 133.

Et damnum domus dicitur, quòd superest deducta valere solu.& deductis cementis. ibidem.

3 Statuto stante quòd si quis steterit per decem annos, quòd non posit petere executionem testamenti, quòd tamen poterit petere per libellum.in.l.plane.numero.1.ff. quod falso tuto.autho.fo.94.

3 Statuto an posit fieri quòd non capax posit institui? in.l. testamenti. nu.7.ff. de test.& qui test.fac. fo.96.

3 Statuto an posit fieri, quòd spurius posit succedere. ibidem. numero.eodem.

6 Statuto stante, quòd iudex teneatur dare quamlibet sententiam cum consilio sapientis licèt per aliud statutum dicatur, quòd in certis causis procedat ordinariè, in illis etiam tenetur dare cum consilio.in.l. pretor. la.ij.§.erit q; hęc differentia.ff.vi bono. rap. nu.2.fo. 136.

6 Statuto cauente vt quòd fugiens ante familiam puniatur perinde, ac si inuentus sit cum armis, & pro armis est statutum quòd pœnę duplicētur de nocte, an fugienti de nocte pœnę sint duplicandæ.in.l.pesimū genus.ff.de receptato. nu.1.fo. 146.

6 Statuto stante, quòd si quis percusserit aliquem cum sanguine in platea, manus sibi amputetur, aliquis percusit Titium in platea cum sanguine pluribꝰ precusionibꝰ, an sibi debeant ambę manus amputari.in l. vulgari.ff.de furtis. nu.3.fo.122.

2 Statuto, cauente quòd nullus audeat contrahere cum minore sine consensu propinquorum: & si factum fuerit, non valeat, si contrahitur sine solennitate requisita, ex tali contractu, non oritur neq; naturalis, neq; ciuilis obligatio. in.l.si non sortem. numero. 3. ff.de condi indebi. fo. 52.

6 Statuto stante quòd exbannitus à centum libris suprà, posit impunè offendi: an si quis habet plura banna, vnum in.xl.aliud in.xxv.aliud in l.an posit impunè offendi: & an si vna sententia habet plures condemnationes, an fiet cumulus? in.l.vbi fideiussor.ff.de solu. & libera. numero. 1.fo. 89.

4 Statuto stante quòd emens omnia bona alicuius teneatur ad debita & credita, an sit aliqua via vt emptor non teneatur.in.l.si peculium.nu.1. ff.de pecu.lega.fo.84.

4 Statuto stante, quòd forensi decedenti abintestato succedat ecclesia: si aliquis decedat testamento condito & postea testamentum ruptum est, quòd ecclesia non succedit: nec testamentū dicitur ruptū. in.l.j.nu. 3.ff.de suis & legit. heredi. fo. 186.

5 Statuto, quòd quicunq; fecerit quo minus possesiones alterius locentur, puniatur in certa pœna, si aliquis prohibeat, ne laboratores condu-

cant puniri debet.l.ait prætor.§.hæc actio.ff. ne vis fiat ei.nu.1.fo.147.

5 Statuto ſtante,quòd contrata ſeu villa teneatur capere malefactorem, & ſi non ceperit,teneatur in tantũ.an vno exacto cęteri liberentur?in.l. ex maleficijs.§.vlti.ff.de actio.& obliga.nu.1.fo.179.

8 Statuto cauente quòd quicunq; præſtiterit auxiliũ, vel fauorem alicui exbãnito pro proditione ſub pena:ſi aliquis procurat,quòd aliquis bãnitus pro proditione rebanniatur,incidit in pœnam.in.l.quſquis.numero.1.C.ad legem iuli.maieſta.fo.123.

Statutum quòd cõtra inſtrumentum non poſſint opponi niſi certæ exceptiones:an excludat alias legitimas:remiſſiuè.in.l.ita nobis. nu.1.C. ad leg.iul.de adul.fo.123.

6 Statuto ſtante ꝙ ſi nobilis offendat popularem,puniatur pœna quadrupli eius,in quo puniretur popularis, & nobilis offendat populares de nocte,in platea,& in feſto,qualiter punietur?in.l.ſanctio legum . ff . de pœnis.nu.7.fo.207.

Statutum de publicatione pœnarum an habeat locum in pœnis non limitatis:ſed quæ imponuntur arbitrio iudicis.ibi.nu.8.

Statutum prędictum quòd habeat ſolùm locum in pœnis exiſtentibus in quantitate,non in ſpecie.ibi.nu.9.

6 Statuto cauente ꝙ bannitus non audietur ciuiliter nec criminaliter.an ſi ſit percuſſus,iudex poſſit inquirere? in.l.non ſolum.§. quanquam.ff. de iniur.& famo.libel.nu.1.fo.140.

3 Stante ſtatuto ꝙ banniti non poſſunt reuerti ad ciuitatem intra.x.annos,niſi habuerint pacem ab hęredibus occiſi,quòd poterit habere pacem à filio occiſi,qui ſe abſtinuit ab hęreditate paterna.in.l.ſi filius qui patri.nu.8.ff.de hęre.inſti.fo.145.

6 Statuto ſtante quòd pater teneatur ſoluere condemnationem pro filio vſq; ad legitimam,ſi filius contumax condemnetur,.an pater teneatur. in.l.cum filiuſfa.ff.de verb.obli.nu.3.fo.21.

6 Statuto ſtante ꝙ pro delictis commiſſis in eccleſia pœna duplicatur, & alio ꝙ ſacrilegio pœna duplicetur:hęc pœna ſacrilegij. contra committentem non duplicatur in.l.aut facta.§. locus . ff . de pœnis . numero.1.folio.204.

7 Statuto ſi caueatur quòd quodlibet caſtrum.xxx.fumantiũ debeat ſoluere centum:diſtributio iſtorum centum fiet per eos & libram.in.l.placet.nu.58.C.de ſac.ſanc.eccle. fo.16.

Et quando eccleſia teneatur.ibi.nu.59.

5 Statuto,quòd ſi creditor nõ petierit debitum,cadat à iure ſuo:tollit effectum obligationis ciuilis & naturalis.in.l.ſequitur §. ſi viam.nu. 4.ff. de vſucap.& vſurpa.fo.99.

Et ſtatutum,ꝙ ſi creditor non petierit debitum intra certum tempus, non audiatur:nullam obligationem tollit, ſed via agendi precluditur: licet remaneat via agendi per viam monitionis. ibidem.

Statuto quæ fieri poſſunt,an etiam fieri poſſint per pactum . In rubri. de decretis decurio.nu.1.eod.C.lib.10.fo.26.

4 Statuto ſtante, quòd declinans iuriſditionem iudicis poſſit impugne offendi,ſi quis declinatoriam opponat:& non proſequatur, an poſſit impugne offendi.in.l.cum patronum.nu.1.ff.de iure patrona.fo.183.

6 Statuto ſtante ꝙ condẽnatus de violentia non appellet, an condemnatus quia habuit homines in armis,dicatur de violentia condemnatus? in.l.lege iulia.ff.ad leg.iul.de vi publi.nu.5.fo.177.

7 Statuto extante,quòd ſi debitor,qui mutuũ recepit , non reſtituat quãtitatem intra annum,teneatur reſtituere duplum:illud duplũ nõ poſſit exigi.in.l.cum allegas.nu.7.C.de vſuris.fo.169.

4 Statuto ſtante quòd filia dotata nõ ſuccedat quouſq; ſuperuixerit maſculus, mortuo maſculo hæreditate adita ſine maſculis. an filia admittatur quod ſic.in.l.ſi filiuſfa.§.quando in pendẽti.nu.1.ff. ad ſenatuſcõſultum tertulianũ. fo.189.

Et ſtatuto fieri poteſt vt quis ſit hęres in vita alicui defuncto , & poſtea deſignat.ibidem.

7 Statuto ſtante quòd ſolieta vini,non poſſit vendi,niſi octo denarijs: an ille,qui non vendidit vinum,niſi emiſſes caſtaneam, pro quatuor incidat in pœnam ſtatuti.in.l.per diuerſas.nu.25.C.mandati.fo.173.

Statuto dictante,quòd qui notarius appellatur,nõ poſſit eſſe decurio: ſemel matriculatus(licet ſe faciat deleri) non poterit eſſe decurio . in.l. præcipua.1.C.de primice. & ſecundice. & no.lib.12.fo.57.

5 Statuto,ꝙ ſi debitor ſteterit per decennium,quia debitum nõ petierit, non audiatur,non poteſt renunciari.in.l.bono publico.numero.3.ff. de vſucap.folio.97.

7 Statuto ſtante quòd inter conſanguineos fiat compromiſſum ſi vnus ex fratribus,qui vendidit,comparet pro defenſione contra alium fratrem vendicantem,an ſtatutis habebit locum.in.l.in rem actio.nume.3. C.vbi in rem actio exerceri debe.fo.116.

Et quòd per compromiſſum quod fit in arbitratorem, non fit mutatio iuriſditionis.ibi.nu.4.

7 Statuto cauente quòd bannitus occidatur impune,ſi occidens inquiratur,tertius pro eo occupare poteſt & producere bãnum, & abſoluetur. in.l.vbi pactum.nu.10.C.de tranſ.fo.71.

7 Satuto,quòd nullus contrahat cum minore ſub pena,ſine conſenſu conſanguineorum:ſi minor contrahat & iuret , an poſſit contrauenire . in authen.ſacramẽta.nu.15.C.ſi aduer.vendi.fo.96.

7 Statuto cauẽte,quòd pœna adiecta dationi, nõ petatur, ſi promiſit quis parere laudo ſub pœna continẽte dationẽ:an tunc pœna poterit peti.in l.cum proponas.nu.3.C.de dolo malo.fo.91.

7 Statuto cauente quòd per inſtrumentum non poſſit opponi exceptio doli,vel metus quin debitor capiatur,ſoluens nõ videtur primam obligationem approbare.in.l.cum te non ſolum.nu.11.C. de his quę vi metuſue cauſa.&c.fo.89.

1 Statuto condito ab habentibus authoritatem ſtatuendi in cocernentibus publicam vtilitatem,ſi continet manifeſtè vtilitatẽ,non eſt neceſſe quòd hoc exprimatur.in.l.vtilitas.nu.2.ff.de in integ.reſti.fo.123.

4 Stante ſtatuto quòd pro delicto facto in platea,pœna duplicetur:idem pro facto de nocte:item pro facto in feſto,ſi maleficium fiat in platea de nocte:& in feſto,quod ſemel tantum duplicetur.in.l.fideicomiſ.§. ſi quis decem.nu.2.ff.de lega.tertio. fo.52.

6 Statuto ſtante quod,ſi quis intrauerit rem alterius, ſoluat centum:ſi aliquis intrauit rem hæreditate iacente, & poſtea adeatur hæreditas, an poſſit ille qui adijt,centum petere.in.l.ſi ex re.§.illud.ff.de ſtipulatione ſeruo.numero.1.fo.68.

7 Statuto ſtante quod quis non poſſit accuſari de maleficijs ,retro commiſſis per duos menſes ante introitum poteſtatis:ſi aliquis accuſauit intra illos duos menſes:ſed accuſatio non habuit ſubſtantialia, accuſatio non poterit emendari,in.l.edita actio.nu.4.C.de edendo.fo.45.

7 Statuto extante quòd cauſe inter affines compromittantur , ſi eſt dubium:an fieri debeat compromiſſum:ſtante ad hoc dubium extenditur,& fiet ſuper eo compromiſſum.in.l.ſi quis . numero.5.C. de pactis. folio.57.

6 Statuto cauente quòd pœnę duplicẽtur,in duplo eſt ſimplum, in interpretatione.ff.de pœnis.nu.1.fo.208.

3 Stante ſtatuto ꝙ in maleficijs poſſit perueniri ad condemnationẽ, non obſtante vlla iuris ſolennitate,dummodo de maleficio cõſtet, ſi teſtes ſunt examinati in die veneris ſancti . quòd poterit perueniri ad condẽnationem.in.l.militibus.nu.1.ff.de mili.teſta.fo.163.

8 Statuto ſtante quòd banniti rebanniantur,iſtud rebannire habetur pro reſtitutione,in.l.in quæſtione. numero.11.C. de ſententia paſſ. & reſtitu.folio.128.

Statutum quando poſſit famam reſtituere.ibidem.nu.12.

6 Statuto ſtante quòd facienti ſanguinem in platea, amputetur manus dextra,ſi delinquens non habet manum dextram , punietur extra ordinem officio iudicis.l.hos accuſare.§.omnibus autem.ff.de accuſatio.& inſcrip.nu.10.fo.161.

3 Stante ſtatuto quòd contra inſtrumentum vel ſententiam non poſſit opponi niſi certę exceptiones,tamen poterit opponi quòd inſtrumentum,vel ſententia.in.l.diuus traianus.nu.1.ff.de mili.teſt.fo.164.

4 Stante ſtatuto quod extantibus maſculis,fœminę non ſuccedant ſi extant neptes & nepos ex filio:quod nepos excludit neptem.in.l.hæredes mei.§.cum ita.numero.4.ff.ad ſenatuſ. trebel.fo.152.

7 Statuto exiſtente, quòd contra magnates, ad executionem pœnarum poteſtas procedat capiendo perſonaliter,domos diſcooperiendo: & in defectum ad membri mutilationem,ſi ſibi videatur , & quòd ad dictarum pœnarum conſortes vſq; ad quartum gradum teneantur : quòd tamen vſq; ad quartum gradum tales conſortes non teneãtur ad membri mutilationem.& in.l.per retentionem.nume.2.C.de vſuris. fo.168.

3 Stante ſtatuto quòd de quolibet contractu ſoluatur gabella, aliâs contractus ipſo iure non valeat,an contra excipientem gabellam non ſolutam poſſit de tali non ſolutione replicari. ibidem.nu.8.

1 Statuto ſtante quòd victus victori condemnetur in expenſis: ſi tempore ſententię iudex omittat:expenſę poterunt peti actione ex ſtatuto.in l.non ſolum.nu.1.ff.de rei vend.fo.173.

3 Stante ſtatuto quòd filiæ fœminę teneãtur ſtantibus maſculis obſeruare diſpoſita à teſtatore:tunc etiam paganus poteſt ſubſtituere directò compendioſe fœminę.in.l.centurio.numero.11.ff.de vulgari.& pupilla. ſubſtitu.folio.147.

5 Statuto ſtante,quòd poteſtas nouus non habeat arbitrium in puniendis maleficijs tantum per ſex menſes.ſi poteſtas electus durante primo officio fuit electus pro alijs ſex menſibus : an dicatur nouum officium: vel idem prorogatum.in.l.dies cautioni.numero.2.ff. de damno infect. folio.27.

4 Stante ſtatuto , ꝙ priores omnes poſſint aliquid facere vel.vij. ex eis: qualiter intelligatur.in.l.hæredes mei.§.peto.numero.1.ff.ad ſenatuſcõſul.trebel.fo.153.

4 Statuto ſi caueatur quod quicunq; dabit mille communi hinc ad tres annos,habeat.xx.pro centenario:& ſit aliud ſtatutum , quod de quacunq; pecunia quæ ſoluetur in camera communis, detrahatur gabella xij.denariorum pro libra.in hoc caſu debeat minui gabella. in.l.neſennius apollinaris.nu.1.ff.ad.l.fal.fo.135.

4 Stante ſtatuto quod confitenti delictum diminuatur quarta pars.ſi primus,& ſecundus ſunt cofeſſi,& primus ſoluit tres partes animalis,ſecundus non tenetur niſi ad aliam quartam partem. in.l.męuius.§. duobus. nu.26.ff.de lega.ſecundo.fo.40.

Statuto cauente

6 Statuto cauente quòd potestas possit præcedere de maleficijs commissis retrò per annum, an poterit cognosci de maleficio secreto, quòd in notitiam peruenit post annū.relinquit cogitādum.in.l. labeo. ff. si quis test.lib.es.ius.fue.nu.1.fo.132.

5 Statuto dictante, quòd bannitus possit impunè occidi. si bannitus petit se banno eximi:dicens se iniustè bannitum: & interim occidatur, an debeat puniri occidens. in.l. possideri. §. si seruus.numero. 1.ff. de acquir. pos. fo.85.

5 Statuto stante : quòd quicunq; occiderit, occidatur: sed si habuerit pacem mitius puniatur : an si facta sit pax de vulnere, & homicidium sit secutum, locum habeat.in.l.damni.§.sabini.numero.1.ff. de dam. infecto.fo.41.

Statutum loquens de eo, qui habuerit pacem ab hærede non habet locum in eo,qui habuit pacē à defuncto.ibi.nu.2.

5 Statuto stante, quòd villa teneatur capere malefactorem sub pœna centum : si fuerint decem malefactores, sufficit vna pœna de centū. in l.cum si.§.si plures.numero.1.ff. de publica.& vectiga.fo.52.

5 Statuto stante, quòd domus delinquentis destruatur, & si sit aliquis qui habeat locum communem cum socio, & partem inferiorem, & illi delinquat:an tota domus debeat destrui.in.l.actionis.§.de eo opere.nu.1.ff.de aqua plu.arcen.fo.50.

5 Statuto dictante, quòd qui nō potest soluere mille.capite puniatur:an sufficiat dare fideiussores. in.l.statuliberis. §.si quis sic.numero.3. ff.de statulibe.fo.78.

1 Statuto cauente, quòd pater teneatur soluere condemnationem, pro filio pater ipse admittitur ratione sui interesse ad probandum contra confessionem filij.in.l.sed alio.§.si absens.nume.7. ff.si ex noxali causa agatur. fo.67.

4 Statuto stante,quòd massarij communis nullam pecuniam possint soluere absq; detractione sex denariorum pro libra si conducti fuerunt doctores pro certo salario absq; aliqua deductione,qualiter illis sit consultum,si massarij volūt seruare statutum. in.l.si socer.§.idem quęrit.nu.1. ff.de dote præle.fo.76.

3 Statuto stante,quòd pater teneatur soluere condemnationem pro filio delinquente, an soluat, quando filius condemnatus fuit ob contumaciam? remisiuè.in.l.ab dolum.nu.3.ff.quando ex facto tuto.vel cura.fo.72.

4 Statuto stante,quòd dos quę est recepta in roba ęstimata debeat reddi facta detractione medietatis pretij, si reperitur in instrumēto quòd mulier dedit dotem in pecunia numerata & in rebus appretiatis, nec apparet de quantitate,quid fiendum?in.l.cum quęreretur. §.lana.nu.1. ff.de lega. tertio.fo.60.

4 Statuto stante, quòd occidens occidatur, nisi habuerit pacem ab hærede,an sufficiat habere pacem ab vno ex pluribus heredibus remisiuè in.l.si plures.nu.3.ff.de lega. tertio.fo.67.

4 Statuto disponente quòd cui non est solutum pretium ęquē habeat stipendum quolibet mense, donec sibi satisfiat, quòd si est satisfactū pro parte, pro parte habebit caualcatam.in.l.cui vsufr.nu.3.ff.de vsufruc. lega.fo.73.

1 Statuto extante quòd mulier non possit obligari sine certa solennitate, non poterit etiam liberare aliquem.in.l.si vnus.§.pactus ne peteret.nu. 13.ff.de pactis.fo.87.

3 Statuto si caueatur quòd mulier non possit contrahere sine consensu duorum consanguineorum, quòd poterit contrahere si consanguinei volūt consentire. in.l.si cum dotem.§.eo autem tempore.numero.2.ff. sol. mat.fo.15.

6 Statuto stante, quòd potestas teneatur aliquid facere in principio sui officij,qualiter intelligatur principium?vbi quòd prima pars,id est primus mēsis. in.l. fur est manifestus.ff.de furtis.nu.6.fo.120.

4 Statuto si cauetur quòd de quolibet contractu ex quo alicui ius quæritur soluatur gabella , pręter quam de instrumento solutionis: si eam obligatus ad vendendum,&postea vendo nō teneor ad gabellam.in.l. si pupillus.nu.3.ff.ad legem falci.fo.135.

4 Statuto stante, quòd filia vel mater non succedat patri vel filio extantibus alij filij vel fratribus si extant & iudicio testatoris succedere non possunt an excluduntur.,in.l. si quis ex his.nu.2.§. si pater in potestate ff.de coniungen.fo.176.

6 Statuto cauente quòd si quis condēnauerit gentem puniatur,habet locum etiam si per spatium distet vnus ab altero. in.l. prætor. la.ij.§.hoc adiecto.ff.vi bono capto.nu.1.fo.135.

6 Statuto cauente quòd si quis produxit falsos testes,puniatur habet locum in producente vnum.in.l. prætor.§.sed si vnus.ff.vi bono.rapt.numero.1 folio.135.

3 Statuto stante quòd potestas expediat omnes causas intra duos menses,sententia postea lata an sit nulla?in.l.scire oportet.§.cōsequens.nu. 5.ff.de excu.tuto. fo.84.

3 Statuto stante,quòd minor.xxij.annis non possit testari,pater tali filio,non potest pupillariter substituere, & an exemplariç? remisiuè.in l.moribus.nu.7.ff.de vul.& pupil.fo.139.

4 Statuto stante quòd de qualibet re alteri legata soluatur gabella non soluitur de legato annuo nisi pro primo anno & successiue in futurū.in l.cum titio.nu. 4. ff.ad legem falcidiam.fo.137.

3 Statuto stante, quòd pro quolibet lupo quem quis capiet habeat decem. si accipit lupam pręgnantem, vel cum catulis an debeat habere decem pro qualibet.in.l.excusantur.§.qui autem.numero.1.ff.de excu. tuto. fo.80.

5 Statuto stante, quòd pater teneatur soluere condemnationem pro filio,an sufficiat filium esse condemnatum?remisiuè. in.l.in cognitione nu.5.ff.ad senatusconsul. Sylla.fo.195.

7 Statuto potest fieri, quòd reus sequatur forum actoris, respectu subditorum statuto.in.l.iuris ordinem. numero. 2. C.de iurisditio. omnium. iudi. folio.116.

4 Statuto stante,quòd mulier non possit contrahere sine cōsensu duorū consanguineorum,ex parte patris,si eos habuerit:& si non habuerit adhibeantur ex parte matris : quòd si habeat vnum tantum ex parte patris: ille debet adhiberi cum vno ex parte matris. in.l. stichum.nu.5.ff. de lega. primò.fo.5.

4 Statuto stante,quòd ex sentētia arbitri oriatur actio.tunc ab eo potest appellari.in.l.nemo potest.nu.15.ff.de legatis primo.fo.17.

2 Statuto stante,quòd non possit probari debitum vltra. xxx. libras per testes : si in instrumento promisisti reficere damna & interesse, quæ ascendunt ad summam centum , quòd potero probari tali debitum per testes.in.l.certi condictio.§.quoniam.numero.4.ff.de rebus credito. folio. 10.

8 Statuto stante, quòd inuentus cum armis, puniatur in. x. non dicitur quis inuentus nisi sit captus.in.l.si barsatoriam.numero.1.C.de fideiuss. & manda. fo. 115.

4 Statuto stante quòd fœminæ non succedant patri, filius masculis extantibus : si aliquis decedit relictis duobus filijs. Item & filiabus : si vnus ex filijs repudiet partem suam vel aliter excludatur, portio hæc deficiēs accrescit fratri in totum,& nō sororibus.in.l.re coniūcti.nu.48. ff.de lega.tertio.fo.65.

8 Statuto stante,quòd quis non possit venire contra instrumentum à se factum, nec hæres eius, quid si testator vendidit fundum illius quem postea fecit hæredem, quia adiuit & fecit inuentarium, nunquid poterit tunc vendicare fundum.in.l.scimus.§.in cōputatione. nu. 8. C. de iur.delibe.fo.33.

4 Statuto stante, quòd capitaneus non possit cognoscere de maleficio commisso ante tempus finiti sui officij, per tres menses: si capitaneus moritur, & cōmune prouidit : quòd filius compleat officium, tempus trium mensium,incipit currere à tempore capitanei.in l.si incertus.§.hi quibus. nu.3.ff.de lega.tertio.fo.50.

6 Statuto stante ꝙ volens desistere ab accusatione soluat cētum communi,si ille qui accusauit aliquē de pluribus criminibus in vno libello,velit desistere:quòd debet soluere pro vna accusatione probato communi vsu loquendi,libellus tunc in quo delicta narrātur,an accipiatur vna accusatione,an pro pluribus.in.l.libellorum.§.j.ff.de accus.& inscript. nume.2.fo.157.

Accusatio duobus modis accipi potest.ibidem.

6 Statuto stante quòd quis non possit esse de Prioribus nisi sit de arte: quis tempore imbursationis non erat de arte,sed tempore quo debet administrare:an possit esse de prioribus?in.l.vsusfructus.ff.de stipula. seruo.nu.9.fo.67.

6 Statuto cauente quòd quicunq; receperit aliquam donationem ab aliqua communitate,teneatur illam ostendere,si aliqua communitas mittit ad aliquam terram,vt sibi mittatur liber massarij vel exemplum,illa terra non tenetur mittere:in.l.in fraudem.§.neq; instrumenta.ff.de iure fisc.nu.4.fo.233.

6 Statuto stante quòd quis possit ingredientem suam possessionem in ipsa possessione offendere, si aggredior ingredientem & ipsum fugientem persequor extra possessionem meam, & ibi eum percutio,non punior.in.l.quod ait lex.§.j.ff.ad leg.Iul.de adul.& stupr.nu.5.fo.174.

6 Statuto dictante quòd pro vulnere quis soluat centum,& pro homicidio mille:si accusatus de vulnere dedit fideiussorem de iudicato soluendo:postea vulneratus moriatur,an fideiussor teneatur in mille?in.l.fideiussores magistratuum.ff.de fideius.& mandat.nu.1.fo.81.

6 Statuto cauente quòd scholaris debeat tractari vt ciuis,si scholaris diu absfuerit, an debeat tractari vt ciuis?in.l.aut facta.§.tempus.ff.de pœnis.nu.1.fo.204.

6 Statuto stante quòd pro maleficijs commissis de nocte pœnæ duplicētur,non habebit locum in verbis iniuriosis,nec in eo qui dedit malum consilium.in.l.aut facta.ff.de pœnis.nu.2.fo.204.

6 Statuto cauetur quòd qui occiderit,occidatur,nisi habuerit pacem ab hærede occisi:& occisus habeat plures , an sufficiat habere pacem ab vno?in.l.eadem.§.cato.ff.de verb.oblig.nu.33.fo.6.

8 Statuto stante,quòd mulieres,vel minores,non possunt cōtrahere sine consensu duorum propinquorum consanguineorum,affines ex parte viri,vel vxoris,non admittuntur.in.l.maritus.nu.1.C.vnde vir & vxor.

folio.12.

6 Statuto ſtante,quòd omnis donatio habeat intra menſem inſinuari,aliter non valeat ſi donatio fuit facta,& res tradita ab initio,ſed intra menſem non fuit inſinuata,an impediatur dominij tranſlatio?in.l.ſi ita quis promiſ.§.ea lege.ff.de verb.oblig.nu.6.fo.54.

4 Statutum quòd de pretio rei venditæ ſoluatur gabella:an intelligatur quòd deducatur quod eſt expenſum in proxenetis & ſubhaſtationibus.in.l.ſed ſi hoc.§. cuidam.numero.1.ff.de conditio. & demonſtra. folio.126.

1 Statutum puniens excipientem,& non probantem vel declinantem iuriſditionem iudicis non comprehendit producentem vel declinantem per procuratorem.in.l.ſi quis iniquum.§.ſi procurator.nume.2.ff. quod quiſq; iur.fo.54.

6 Statutum puniens falſificantem inſtrumentum,comprehendit falſificantem acta.in.l.in fraudem.§.neq; inſtrumenta.ff.de iure fiſc.nume.5. folio.233.

Inſtrumentorum appellatione,veniunt acta.ibi.

4 Statutum de debitore carcerando habet locum in eius hærede in.l.poſtulante nume.1.ff.ad ſenatuſconſultum trebel.fo.151.

2 Statutum quòd de qualibet lite fiat compromiſſum:quòd nõ fiat quãdo quis habet ſententiã diffinitiuam,vel inſtrumentum guarentigiatũ habens executionem paratam.in.l.eleganter.nu.2.ff.de condi.indebiti. folio.52.

4 Statutum quod loquitur in coniunctis,quòd locum habeat in omnib9, & per omnia in extraneis, intelligitur in caſibus in quibus poteſt habere locum.in.l.lex falcidia.§.lex fal.numero.1.ff.ad legem falcidiam.folio lio.132.

3 Statutum non diſponens contra ius commune,quòd extendatur ad caſus ſimiles.in.l.ſi vero.§.de viro.nu.2.ff.ſolu.ma.fo.33.

4 Statutum conditum à prioribus habentibus arbitrium quando poſſet per ſucceſſores reuocari?in.l.quoties.§.data igitur.nu.8.ff.de optio.lega. folio.78.

1 Statutum quod bannitus poſsit impune occidi valet in.l.omnes populi.nume.23.ff.de iuſt.& iur.fo.10.

1 Statutum quòd qui per decem annos non petiuit debitum cadat a iure ſuo non valet: ſecus ſi dicit, quòd inſtrumentum præſumatur fictitiũ Ibidem nu.24.

1 Statutum ſi dicit quòd contractus minoribus etiam ſi fuerit iuratus non valeat niſi interuenerit conſenſus duorum conſanguineorum non valet ſecus ſi dicit quòd aliter factus præſumatur doloſus.ibidem.numero.25.

1 Statutum factum à ciuitate ne à ſententijs ſuorum iudicum liceat appellari an valeat.ibidem. nu.27.fo.11.

1 Statutum primum pręcedens quando poſsit per ſequens poſtea mutari.ibidem.nu.29.

1 Statutum quòd qui venerit ad habitandum in tali caſtro gaudeat immunitate perpetuo non poteſt reuocari in pręiudicium eorum qui iam venerunt.ibidem. nu.30.

1 Statutum præcedens habens clauſulam derogatoriam ad ſecundum quando poſsit per ſecundum reuocari in.l.omnes populi nu.31.ff.de iuſti.& iur.fo.11.

1 Statutum primum ſi eſt iuramento firmatum quando poſsit per ſecũdum tolli.ibidem.nu.32.fo.eo.

1 Statutum poſtquam habuit vxorem an liget ſolum ſequentia an etiã præcedentia in.l. omnes populi. numero.39. ff.de iuſtitia. & iure. folio.12.

1 Statutum quod detrahatur.ad præcedentia iam deciſa & ad non deciſa,& de pendentia,etiam ſi in ſtatuto hoc dicatur.ibidem.nu.4.ff.eod. folio eod.

1 Statutum,quod fœminę nõ ſuccedant & habeant locum in præteritis non comprehendit fœminas quæ habuerunt partem ſuam vel cum fratribus dum ferunt, in.l.omnes populi.numero.42.ff.de iuſtit.& iure. folio.12.

1 Statutum trahitur ſolum ad futura quando hoc expreſſe habetur ibidẽ nume.43.fo.eo.

1 Statutum ſimpliciter loquens quando trahatur ad præterita & futura ibidem.nume.44.fo.eo.

Statutum quòd viſo inſtrumento iudex faciat capi debitorem nec poſsit opponi contra inſtrumentum exceptio niſi ſolutionis, quietationis, falcitatis, & quomodo habeat locum in inſtrumẽtis ante ſtatutum factis. ibidem.nume.45.fo.eo.

1 Statutum quod poſſeſſor bonæ fidei præſcribat quinque annis,poſſeſsio habita ante ſtatutum non prodeſt. ibidem. numero. 46. folio.eodem.

1 Statutum quòd vxore mortua in matrimonio ſine filijs vir lucretur tertiam partem,habet locum in dote data ante ſtatutum ſi vxor poſt moriatur.ibidem.nume.47.fo.eo.

1 Statutum factum à prioribus quòd offendens eos,puniatur ad mortem comprehendit priorem alium offendentem.in.l.hoc edictum.numero. 3.ff.quod quiſq; iur.fo.54.

1 Statutum an liget ſtatuentem?remiſſiuè.ibidem.

1 Statutum factum à præſide cum conſenſu populi retorquetur contra eundem non contra quemlibet de populo. ibidem.numero.4.

1 Statutum iniquum conditum à præſide cum conſenſu populi, retorquetur contra quemlibet de conſiliarijs non contra quemlibet de populo.ibidem.nu.5.

4 Statutum habẽs clauſulam derogatoriam,an tollatur per ſecundum?remiſſiuè.in.l.ſi quis.in principio.numero. 16.ff.de legatis tertio. folio. 54.

4 Statutum quòd extrahens bladum puniatur, an habeat locum in extrahente farinam?in.l.quæſitum.§.illud.numero.1.ff.de legatis.tertio.folio.62.

Statutum quòd bannitus in centum:impunè offendatur,non comprehendit bannitum in duobus bannis:videlicet vnum in quinquaginta, & aliud in ſexaginta.in.l.ſi teſtamento.§.ſed ſi duo.nu.3.ff.de condi. in ſti.fo.159.

3 Statutum quòd pœnę duplicentur de nocte,qualiter intelligatur nox. & qualiter dies in.l. Titius.§.luci9.numero.2.ff.de liberis & poſthumis, folio.197.

5 Statutum,quod quilibet poſſit facere pontem ſupra viam publicam, poterit fieri ſupra viam vicinalem,ſi non extat memoria, quòd fuerit empta à vicinis.l.cuilibet.ff.de locis & itineribus publicis. numero. 2. fol.148.

6 Statutum prohibens certis perſonis contrahære, impedit naturalem obligationem naſci.in.l.cum lex.ff.de fideiuſſo.& manda.numero.5.folio.76.

6 Statutum quòd mulier vel minor non poſsit vendere ſine conſenſu cõſanguineorum,impedit ortum obligationis naturalis.in.l.cũ lex: ff.de fideiuſ.& mã.nu.6.fo.76.

4 Statutum quòd nullus poſsit emere frumentum niſi pro ſuo vſu ſi ſcholaris emit pro toto & poſtea penituit & vult recedere an licite poſſit illud reuendere.in.l.cætera.§.ſed ſi ſeparauit.numero.3.ff.de legatis primo.fo.14.

1 Statutum quòd teſtamenta infirmentur coram iudice, aliter non valeãt:quomodò liget clericum teſtantem:in.l.de quibus.ij.nu.30.de leg. & ſena.folio.21.

6 Statutum quòd habẽs inſtrumẽtum à decem libris ſuprà teneatur illud inſinuare, comprehendit inſtrumentum de decem libris.licet non ſit exigibile.in.l.qui tabulas. digeſtis de furtis numero ſecundo folio, 122.

6 Statutum ſi punit aliquod maleficium publicum, an accuſatio ſit publica? remiſſiuè. in.l.concuſſionis.ff.de ſepul.viola.nume.1. folio.145.

1 Statutum quòd inſtrumenta habeant executionem paratam intelligitur de inſtrumento liquido. in.l.proinde.§.notandum.numero.3. ff. ad leg.aquil.fo.192.

3 Statutum quòd de quolibet teſtamento ſoluatur gabella vna debet ſolui gabello,etiam ſi nullę ſcripturę fierent.in.l. teſtamentum. numero 9.ff.de teſt.& qui teſt.fa.poſſ.fo.96.

5 Statutum quòd offendens non ſubditum ſuæ iuriſditioni, ꝙ puniatur in tantummodò decem:quòd prout reſpicit clericos, dicitur contra libertatem eccleſiaſticam.in.l.iuſiurandum.§.vlti.ff.qua.re. act. da. nu.3.fo.177.

8 Statutum puniens vendentem frummentum extra plateam comprehendit ementem.in.l.legem iuliam. numero ſecundo.C. de indic. vidui.fo.42.

2 Statutum ſi prohibet ſimpliciter certas perſonas emere,vel vendere, quòd ſi fiat emptio.& venditio,quòd nihilominus valet.in.l. quòd ait nume.1.ff.de diuor.fo.158.

5 Statutũ diſponẽs,quòd cõtumaces cõdẽnati nõ poſſunt appellare,intelligitur de ritè contumacibus.in.l.ſi ſe non obtulit.§.condẽnatum.nu. 5. ff.de re iud.fo.118.

6 Statutum prohibens aliquem contrahere, ſi contrahit, & iurat, non obligatur contrahens. in.l.is cui bonis.ff.de verborũ. obligatio. nu.9.fo.10.

Statutum puniens blaſphemantem Deum, comprehendit iurantem per eius membra.in authen. vt non luxu.contra naturam.numero.3. folio.35.

1 Statutum in delictis quando trahatur ad pręterita & futura.ibidem.nu. 48.&.51.fo.12.&.13.

1 Statutum ex coniecturis poteſt deprehendi, etiam per verba generalis loquens quòd fuerit factum contra particularem perſonam in l. omnes populi numero quinquageſimo ſecundo.ff. de iuſti.& iure. folio.13.

1 Statutum quomodo dicatur pręcipere interpretationem correctiuam. ibidem.numero.54.fo.13.

1 Statutum quòd qui fecerit ſanguinem in palatio priuatur, non comprehendit barbitonſorem phlegbotomantem.ibidem. nu.55.fo.13.

In Prælectio. Barto.

1 Statutum quomodo recipiat interpretationem declaratiuam siue extensiuam.ibidem.nu.56.fo.13.

1 Statutum an extendatur ad casum qui est idem secundùm iuris fictionem nõ secundùm veritatem.ibidem.nu.62.fo.14.

1 Statutum factum in vna persona propria non extenditur ad alias,secus in aliȷs dispositionibus.ibidem.nu.63.fo.14.

1 Statutum loquens per verba pręteriti vel pręsentis temporis, an trahatur ad futura?ibidem.nu.64.fo.14.

1 Statutum quòd statuta non recipiant interpretationẽ & glossationẽ quid operetur?ibidem.nu.65.fo.14.

1 Statutum an debeat produci sicut producuntur alia instrumenta. ibidem.numero.67.fo.14.

5 Statutum excludens omnes exceptiones præter aliquas, non excludit alias iustas,& quæ possunt opponi.in.l.prætor ait.§.ij.ff. quod vi, aut clam.nu.3.fo.162.

Statuto prædicto stante non potest opponi exceptio simulationis.nu.4.Et stante statuto prædicto,& instrumentum sit liquidatum,vel laudum latum,quæ exceptiones opponi possint?ibidem.nu.5.

Statutum prohibens posse opponi exceptiones,non prohibet eas,quæ opponuntur contra personam.ibidem.nu.6.

Statutum,quòd nulla alia exceptio opponi possit, non excludit officium iudtcis,ibem.nu.7.

Statutum quòd nulla alia exceprio vel defensio admittatur, excludit iudicis officium.ibi.nu.8.

5 Statutum simpliciter disponens,non habet locum in crimine cõmisso extra territoriũ.in.l.cũ vnus.§.j.ff.de bonis authorita.iudi.possi.numero.2.folio.140.

Statutum potest disponere in persona ciuium pro delicto cõmisso extra territoriũ.ibi.nu.3.

5 Statutum quod prohibet mulierem portare perlas, non compręhendit fictas.in.l.prætor ait.§.j.ff.de fonte.nu.1.fo.162.

5 Statutum quòd pro homicidio quis puniatur, qualiter comprehendat facientem homicidium,& fieri facientem,vel mandantem?in.l.aut qui aliter.§.vl.ff.quod vi aut clam.nu.3.fo.164.

5 Statutum si punit mittentem gentem in aliquem locũ, locus ad quem mittitur,non de quo mittitur,confinatur.in.l.semper.§.hoc interdictũ.ff,quod vi aut clam.nu.1.fo.165.

2 Statutum loquens in pignore,quòd non habeat locum in hypotheca.in l.si rem alienam.nn.2.ff.de pigno.actio.fo.84.

2 Statutum,ꝙ si quis vadit de nocte.puniatur in.x.quòd comprehẽdit fœminam.in.l.ordinarium.ff.de peculio.nu.26.fo.97.

2 Statutũ ꝙ quis sit cõsanguineus,vel affinis alicuius perusini, non possit esse potestas,quòd si sint contracta sponsalia cum filia ciuis perusine. quòd non impeditur.in.l. quod seruus. numero.2.ff. de condi. cau. da. folio.43.

1 Statutum.ꝙ bannito non reddatur ius,intelligitur de delicto in eũ commisso,non procedatur nec per accusationem,nec per inquisitionem.in l.ait prætor.§,quod autem.numero.1.ff.de aleato.fo.200.

1 Statutum ꝙ capitaneus proponẽs aliqd cõtra statutũ comunis desinat esse Capitaneus,intelligitur ꝙ ꝓpositio sit perfecta.in.l. serui quoq;.numero.5.ff.de iurisd.omnium iudi.fo.51.

4 Statutum ꝙ statuta debeant intelligi secundùm propriam significationem,an intelligantur secundũ communem vsum loquendi. in.l. labeo. nu.4.ff.de supellecti.lega.fo.87.

Et quantum tempus requiratur,ad hoc vt vsus loquendi dicatur communis vsus vtendi, & vsus intelligendi. vbi quòd tempus decem annorum.ibidem.nume.5.

1 Statutum loquens de bestiȷs damnum dantibus, intelligitur secundùm consuetudinem.in.l.qui fidem.§.remouet. numero.2.ff.de postulando. folio.97.

3 Statutum ꝙ qui reus immobilem vendiderit forensi,vel vendenti consenserit:ꝙ habeat locum in habente actionem ad illam rem, eam vendente vel vendenti consentiente.in.l.gallus.§.videndum. nume.3.ff. de liberis & postu.fo.114.

2 Statutum,quod si ciuis fideiusserit pro forensi,quòd reus conueniatur principalis,non obstantibus renuntiationibus ꝙ non habebit locum, quãdo creditor ignorauit intercedentem esse ciuẽ.in.l. sed si ego. nu.3. ff.ad senatuscon.velle.fo.100.

4 Statutum puniens portantem arma offensibilia,an comprehẽdat portantem offendibilia,& quę etiam possunt esse defensibilia. in.l.pediculis.§.argento.nu.2.ff.de auro & argen.leg.fo.96.

2 Statutum,quód accipiens rem alterius, puniatur in.x.quomodo intelligatur.in.l.ordinariũ.§.potestatis.numero.3.ff.de peculio.folio. 97.

2 Statutum,quòd de quolibet cõtractu ex quo alteri quęritur ius,soluatur gabella,ꝙ soluitur de contractu commodati,in.l.ait prætor.§.huius edicti.nu.2.ff.commodati.fo.77.

2 Statutum puniens coadunantem gentem,quòd comprehendit coadunantem quatuor homines.in.l.quoties.numero.2.ff. de nautico fenore. folio.150.

Statutum puniens deprehensum portare arma,non comprehendit illum qui probatur,ꝙ fuerit vsus armis.in.l.quisquis.nu.3 .C.de peti.bono.subla.lib.10.fo.11.

Satutum,quód si iudex deprehendat aliquem furtum facere,puniat deprehensum in centum, verificatur in conuicto. ibidem.nu.4.

Statutum puniens repertum facere furtum,habes locum in reperto in flagranti crimine.ibidem.nu.5.

Statutum puniens detectum arma portare,verificatur in quocũq; portãte.ibidem.nu.6.

Statutum puniens deprehensum,intelligitur de eo qui in actu fuerit deprehensus:nisi verba dirigat ad iudicem.ibidem.nu.7.

1 Statutum,ꝙ bannitus in pecunia,soluendo quinq; pro centenario, rebanniatur,non comprehendit bannitum post statutum.in.l. cum lex. nu.1.ff.de leg.& sena.fo.16.

1 Statutum loquens per verba pręteriti vel præsentis temporis, vbi non datur materia delinquendi,trahitur ad futura.ibi.nu.2.fo.16.

1 Statutum cum producitur debet totum produci.in.l.in ciuile.nu.1.ff.de leg.& sena.fo.16.

2 Statutum ꝙ de æstimatione damni credatur damnum passo vsq; ad certam summam,quod damnum passus debet iurare de damno passo tempore damni dati.in.l.sed mihi.§.in hac actione.numero.10.ff. commodati.folio.78.

2 Statutum si fuit tempus ad petendũ, an post terminum possit quis addere libello.in.l.qui fundum.nu.1.ff.de contra.empt.fo.117.

1 Statutum prohibens opponi exceptionem contra instrumentum non prohibet officium iudicis.in.l.& ita.§.nouissime.numero.1.ff.nau. cau. stabu.folio.151.

2 Statuta ꝙ instrumenta vsurarȷ pręsumãtur fictitia: an habeant locum in eo qui fuit vsurarius. in.l. palam.§. non solum. numero.1.ff. de ritu nuptiarum.fo.155.

3 Statutum quod quicunq; habet instrumentum testamenti vel codicillorum alicuius rei,valoris decem librarum vel supra, debeat illud insinuare intra sex menses:non comprehendit substitutum pupillariter viuente pupillo,sed per fideicommissum sic.in.l.is potest. nu.11.ff. de acquirend.hæredi. fo.171.

3 Statutnm loquens de dominio alicuius rei, non habet locum in hærede qui fuit dominus fictę hæreditatis.in.l.hæres. numero.1.ff.de acquiren. hæredita.folio.177.

3 Et an fictio semper locum habeat.ibidem.nu.eo.

6 Statutum ꝙ capiens hominem, & ducẽs in fortiam communis,habeat tantum.an valeat?iu.l.si liberum.ff.ad leg. fla.de plagi.nu.1. fo.188.

4 Statutum ꝙ si quis non soluerit pensionem intra mensem, intelligitur quando est facta locatio vt intra mensem soluat. in.l.catonia.j. nume. 17.ff.de reg.catonia.fo.110.

6 Statutum, ꝙ extantibus filiȷs masculis,filia dotata non succedat,an nepos ex filio masculo excludat fœminam? ꝙ sic. Et eodem stante statuto,si extat neptis ex filio & filia ipsius aui,illa neptis ex filio masculo non excludit filium aui.in.l.liberorum appellatio.ff.de ver.& rer.significa.nume.12.&.13. fo.258.

Statuto prædicto stante,si filius masculus ex filia dotata supersit,nihilominus à filio masculo,& sic à patruo excluditur.nu.14.

Statuto præcedenti extante si restat nepos ex filio, & nepos ex filia. an ex filio nepos excludat nepotem ex filia.nu.16.

Nepotes quando simul succedunt,dicuntur in locum sui patris succedere.ibidem.

3 Statutum de dote lucranda,pro vxore pręmoriẽte,quòd habeat locum quãdo matrimonium fuit contractum,per verba de pręsenti.in.l. nihil. nu.1.ff.rerum amo.fo.38.

1 Statutum loquens de vna persona,non trahitur ad aliam.in.l.iura.j.nu. 1.ff.de leg.& sena.fo.15.

1 Statutum ꝙ nullus vadat de nocte sine lumine cõprehendit fœminam ibidem.nume.1.fo.15.

4 Statutum prohibens sagittamenta extrahi extra ciuitatem tẽpore guerrę prohibet balistas extrahere.in.l.qui penũ.nu.1.ff. de penu leg. fo.86.

Statutum ꝙ extrahẽti sanguinem alicui in platea, amputetur manus, nisi soluerit centum,vsq; ad quãtum tempus poterit soluere illa centũ. ibidẽ.in.l.j.§. quod si in annos. nu.5.

5 Statutum quando habet diuersa capita,ex eo datur vna accusatio.in.l. prętor ait.§.j.ff.de cloacis.nu.1.fo.162.

1 Statutum ꝙ qui ceperit aliquem de petra mala, vel eius filium, habeat mille.non comprehendit bastardum.in.l.item in potestate. nu.4.ff.de hiȷs qui sunt sui.fo.25.

1 Statutum vel dispositio respiciens vtilitatem priuatã,si subest alia causa,quam vtilitas paciscentium pacto non potest tolli.in.l.ius publicum. nu.4.ff.de pact.fo.90.

1 Statutum ex causa publicę vtilitatis,licet respiciat principaliter vtilitatem priuatam,pacto non tollitur.ibidem.nu.7.

1 Statutum habens causam respicientem publicam cõtra tale statutum etiam cum iuramento pacisci non potest. ibidem.nume.8.

Index singularium materiarum

3 Statutum ꝙ villa teneatur capere malefactorem intelligitur si potuerit.in.l.cum aliter.§.occisorum.nu.2.ff.ad senatuscon.sylla.fo.193.

Item non tenetur si maleficium fuit factum clam.ibidem.

3 Item non tenetur se maleficium fuit commissum iusta confinia, ita ꝙ statim in alienum territorium transierunt.ibidem.nu.eo.

1 Statutum contra occidentem patrem, comprehendit patrem occidentem naturalem tantum.in.l.quia semper.numero.2.ff.de in ius vocand. fo.57.

1 Satutum quòd super executione instrumentorum confessionatorum non possit peti compromissum non habeat locum quando petitur executio sententię arbitrij secus si arbitratoris.in.l.ex compromisso.nu.1.ff. de recep.arbi.fo.146.

7 Statutũ ꝙ cedens actionem nobili,cadat à iure suo, intelligitur de cessione vtili,& valida.in.l.filium.§.si quis contra.numero.1.ff.de leg. pręstan.fo.169.

4 Statutum quòd consanguinei clericorum teneantur pro eis,si aliquid faciunt non valet.in.l.filiofamil.nu.3.ff.de ijs quæ pœnæ caus.rela. folio.109.

6 Statutum imponens pœnam pro aliquo facto,quando requirat dolum vel latam culpam.in.l.si dolo malo.§.nõ autem.ff.si quis test.lib.es. ius. fue.nu.2.fo.131.

Et vocabula,quæ habent in se dolum.ibidem.

6 Statutum disponens ꝙ nemo possit ducere ad conuiuium vltra.x. personas sub pœna.si habuit.xxx.vnum est delictum.in.l.inficiando.§.infans.ff.de furtis nu.7.fo.129.

6 Staturo stante ꝙ ad nuptias non possint inuitari nisi. xij.Dominę si pater,& filius ducunt vxorem simul,non poterunt inuitari.xxiiij.numero.8.

4 Statutum quòd quis rogatur suscipere arbitramẽtum.qualiter intelligatur.in.l.apud iulianum.nu.1.ff.ad senatuscõsul.fo.146.

4 Statutum faciens mentionem de viro qualiter intelligatur?in.l.cum quis decedens.§.codicillis.numero.12.ff.de lega.iij.fo.57.

4 Statutũ quod victus victori in expensis cõdẽnet operat quod expensæ petuntur conditione ex illo statuto.in.l.si mulier.§.si rem. numero.3. ff.de lega.tertio.fo.51.

Statutum si dicit, quòd masculus cõmittens tale delictum sic puniatur: & fœmina etiam eadẽ pœna.quòd intelligatur, si talis pœna fœminę etiam conueniat.in authen.de incestis nup.nu.20.fo.16.

3 Statutum factum pro alienatiõe rerum ciuitatis fienda tyrãno, & ipsa alienatio possunt reuocari.in.l.prohibere.ff.quod vi,aut clam.nume.3. fo.164.

6 Statntum ꝙ producens actionem contra instrumentum & non probãs puniatur,comprehendit damnum producentem per procuratorem, & non probantem.in.l.sed & si vnus.§.j.ff.de iniur.& famo.libel.nu.3.folio.142.

8 Statutum quòd quilibet perusinus possit facere testamentum locum quinque testibus non comprehendit forensem.in.l.vt ab antiquis.nume. 3.C.de testa & quẽad.testa,ordi.fo.18.

Statutum vel consuetudo,quòd testamentum fiat coram minori numero testium,an valeat:remissiuè.ibi.nu.4.

6 Statutum puniens facientem insultum ad domum, qualiter intelligatur.in.l.item quod.§.conuitium.ff.de iniur.& famo. libel.numero.2.folio.141.

6 Statutum puniens intrantem rem alienam,punit illum,qui sciuit rem alterius:licet ignorauerit dominum.in.l.falsus.§. qui alienum.ff.de fur. nume.1.fo.124.

7 Statutum si disponit,quod vicinus teneatur ad res furatas scholari:declarandas sacramento scholaris:probabit furtũ p familiares.& socios in l.si qñ.nu.3.&.5.C.vnde vi.fo.97.

Statutum si disponit,quod villa in qua fuit aliquis derobatus, teneatur emãdare probata de derobatitiõe:stetur de æstimatione rerum. iuramento derobati.ibi.nu.4.

8 Statutum faciens mentionem de gradibus, intelligitur secundùm ius ciuile,non canonicum.in.l.si mater eorum frater.C.de successo.edic. folio.11.

Statutum,quod instrumenta dotalia executioni mandentur,nulla longi temporis præscriptione obstante,an obstet præscriptio quadraginta annorum?in.l.cum satis.nu.1.C.de agrico.& censi.lib.xj.fo.47.

Statutum excludens præscriptionem,an valeat?ibid.num.2.

Statutum,quòd iudex prouideat ne dãna dentur,vel quod debeat tueri tales iniurias patienter,quando pariat actionem,& quando officium iudicis?ibid.nu.10.

Statuto stante,quòd habitantes in comitatu,non gaudeant priuilegio ciuitatis,nec eorum filij,aliquis habitat.an præiudicet filijs ante habitationem natis?ibidẽ.nu.12.

Statutum disponens,quòd pro quolibet animali nascenti in territoria, domin⁹ soluat vnũ solidum,comprehendit illum qui dicit animalia prégnantia extra territorium vt ibi pariant.ibid.nu.13.

1 Statutum quòd qualiscunque fuerit sententia arbitrij mandet executioni,intelligitur de sententia lata à persona quæ sit vel esse possit arbiter. in.l.fideiussor.§. prætor.numero.1.ff.qui satisd.cog.fo.62.

1 Statutum quòd instrumentum confessionatum mandetur executioni intelligitur si instrumentum subsistat. ibidem nu.2.

Statutum imponens pœnam per verba futuri temporis,cum aditione, omnibus modis,vel similibus,intelligitur ipso iure:nec sententia requiratur in authen.vt desunt.seu fune.eo.numero.6.fo.28.

Item, si apponitur dictio,mox, & dictio,omnino.ibidem,

4 Statutum puniens cedentem actionem nobili intelligitur de rite facta.in.l.non putauit.§.non quęuis nume.4.ff.de bono.possess.contrata. fo.167.

6 Statutum quod pro quolibet verbo iniurioso quis puniatur,qualiter intelligatur verbum,& qualiter iniuriosum?in.l.item apud.§.ait prætor.ff.de iniur.& fa. libell.numero.2.fo.141.

8 Statutum si dicit,quòd potestas debet aliquid facere in principio sui officij.qualiter intelligatur principium?in.l. nemo. arbitretur. nu.2. C.de tempo.appella.fo.86.

8 Statutum,quòd minor non possit contrahere sine consensu duorum propinquorum,affines.l.consanguinei vxoris,dicuntur propinqui.Et ibidem gener,& nurus,& alij affines,non dicũtur propinqui.in.l.suggestioni.nu.4.C.de verbo.& rerum significa.fo.42.

6 Statutum puniens receptantem bannitum,an puniat eum qui recipit bannitum agnatum.in.l.eos apud.ff.de receptato.nu.1.fo.146.

8 Statutum,vel consuetudo ciuitatis quando vendicet sibi locum in castris sibi subiectis.in.l.consuetudinis.nu.41.C.quæ sit longa consuet. fo.120.

8 Statutum,quòd si quis alienauerit rem,& gabellam non soluerit,eã perdat,quando habeat locum.in.l.si duobus.§.sinautem. nu.1. C. cõia de legatis.fo.47.

6 Statutum ꝙ banitus â centum libris suprà possit impune offendi, non inducit pœnam capitalem.in.l.publicorum.ff.de pub. iud. numero.8. fo.149.

6 Statutum ꝙ damnatus de falsitate non admittatur ad officia, intelligitur de falsitate strictè.in.l.quid sit falsum.ff.ad leg.Cor.de fal.nume. 2. folio.184.

6 Statutum vbi punit mittentem gentem contra aliquem terram vicinã, loco ad quẽ mittitur gens,cõfinabitur.in.l.libellorũ.ff.de accu.& inscri. nume.8.fo.156.

6 Statutum loquens de faciente an loquatur in fieri faciente.in.l.non solum.ff.de iniur.& fama.libel.nu.2.fo.139.

6 Statutum per qnod disponitur quòd declinans iurisditionem potestatis,possit impunè offendi,inducit pœnam capitalem.in.l.publicorum. ff.de pub.iud.nu.6.fo.149.

8 Statutum si sit quòd quicunque declinauerit forum,possit impunê offidi:cautela est,si est filiusfamilias,quòd pater compareat pro suo interesse.in.l.si cuidam.nu.1.C.de accusa.& inscrip.fo.121.

8 Statutum dicens,si aliquis occiderit:non verificatur in eo qui percucit animo occidendi.si non occiderit.in.l.is qui.numero.1.C.ad legem. cornel.de sica.fo.125.

Statutũ, a quo tempore liget?in authen.vt facta no.consti.nu.8. fo.30.

Statutum quòd licitè imponat pœnam in re & persona,pro aliquo delicto.in authen.de armis.nu.6.fo.39.

Satutum prohibens arma portare,intelligitur etiam de offendibilibus. ibidem.numero.7.

6 Statutum si alterat pœnam homicidij,falsitatis & similium,an ex hoc tale crimen desinat esse publicum in.l.non omnia.ff. de publ.iudic. nu.11.&.15.fo.149.

6 Statutum puniens iurãtem per corpus Christi,dicitur inducere publicam accusationem:quia quilibet potest accusare:& infamat.in.l.non omnia.ff.de pub.iudic.nu.8.fo.149.

6 Statutum licet inducat quod de crimine quilibet possit accusare:non tamen dicitur crimen publicum ad effectum publici.iudicij.in.l. non omnia.ff.de publ.iudic.nu.18.fo.149.

4 Statutum quòd liber allibratus a quingentis libris supra,teneatur mutuare cõmuni habens minorem libram qui successit consanguineo an teneatur mutuare.in.l.qui fundum.§.cohęres pupillo.nu.1.& nu.11.ff.ad legem falsidiam.fo.139.

3 Satutum an possit facere,quod qui non est suæ potestatis testet?in.l.si quæramus nu.5.ff.de test.& qui test.face.possunt fo.97.

Statutum an possit dispensare, quod prohibitus testari de iure cõmuni propter defectum mentis testari possit.ibidem nu.6.

3 Statutum an dispensare possit quòd cecus mutus & surdus testari possint.ibidem.nu.7.

8 Satutum si factum est de casu deciso per consuetudinẽ, quo iure agendum erit pro illo casu:an consuetudinis an statuti.in.l.cõsuetudinis.nu. 7.C.quæ sit longa consue.fo.117.

6 Statutum quòd pro maleficio commisso in palatio duplicetur,quòd cõtra producentem factam accusationem non duplicatur pœna,alio statuto pœnam certam pro falsa accusatione.in.l.aut facta.§.loc⁹.ff.de pœnis.nu.

nis.nu.2.fo.204.
Idem erit ſtantibus prędictis ſtatutis in proferente,falſum teſtimoniū. ibidem.nu.3.
6 Statutum quòd forenſis non poſſit emere in loco,an compręhendat mulierem de illo loco oriundam,alibi nuptam.in.l. imperatores. §. antep. ff.ad municip.nu.5.fo.243.
6 Statutum quòd banniti rebanniantur,an videatur indulgere & reſtituere.in.l. in criminibus. §.vltimo. ff.de quæſtionib. numero.1.fol. 195.
6 Statutum ꝙ ſi accuſatus declinauerit iuriſditionem poteſtatis, poſſit impunè offendi:non compręhendit ſuperiorem pro clerico accuſato, nec patrem pro filio.in.l.accuſatore.§.j.ff.de publ.iudic. numero.9.folio.154.
6 Statutum ꝙ recipiat interpretationem extenſiuam. in.l. numerum.ff. de numerib.& hono.nu.3.fo.244.
6 Statutum ꝙ banniti poſsint rebanniri ſoluta certa pecunia, quòd non trahitur ad bannitos,qui ſunt carcerati.in.l. ſi quis ſeruus.ff.de custo. & exhib.rerum.nu.2.fo.164.
6 Statutum conditum ab Epiſcopo,Comite,vel marchione, dicitur ius prætoriū.in.l.ſtipulationū.ff.de verb.obl.nu.4.fo.9.
6 Statutum ꝙ filiusfa.non poſſit obligari ſine patris conſenſu,habet locū in contractu facto extra locum ſtatuti.in.l.ex caſtrenſi.ff.de caſt.pecu. nu.1.fo.238.
6 Statutum dās dimidiam accuſanti,intelligitur ꝙ tota pœna datur camerario communis,& camerarius accuſanti.in.l.ſenatus.§.ſenatus.ff.de iure fiſci nu.2.fo.231.
6 Statutum in quo cauetur,ꝙ quis non poſſit allegare illius ignorantiam, valet.in.l.diuus.ff.ad leg.Corne.de fal.nu.4.fo.183.
6 Statutum quòd liceat viro occidere vxorem depręhenſam in adulterio,quòd non habet locum ſi deprehenderit eam in camera in actibus venereis.in.l.quod ait lex.ff.ad leg.iul.de adul.& ſtup.nume.1.folio.174.
Statutum quòd banniti habeant ſecuritatem durante guerra extenditur ad carceratos.ibi.nu.2.
6 Statututum ꝙ banniti pro maleficijs ſoluta certa quantitate rebanniantur,habet locum in carceratis.in.l.domitianus.ff.ad ſenatuſcō.turpil.numero.1.fo.192.
Statutum ꝙ ſoluenti condemnationē intra dies relaxetur quarta pars, extenditur ad carcerandos.ibi.nu.3.
6 Statutum de carceratis relaxandis, vel rebanniendis, nō cōprehendūt carceratos,vel bannitos de crimine falſi.in.l.lucius. ff. ad ſenatuſ.turp. nu.1.fo.192.
6 Statutum quòd inſtrumenta guarentigiata exequātur: habebit locum in contractu,ſuper quo ſtipulatio inutilis ſuper interpoſita.& eſt communis intelligentia ad Bart.hîc.in.l.ſtipulatio non poteſt.§.ſi quis ita. ff.de verb.obl.nu.10.
5 Statutum ſimpliciter loquens,quòd debet intelligi de his,quæ vera ſūt ſecūdùm veritatem:non de his quæ ſecūdùm fictionem.in.l.is qui pró emptore. nume.33.ff.de vſuſcap.fo.114.
Et ſtatuto ſtante,quòd florentini habeantur pro ciuibus,an ſtatutum loquens de ciuibus intelligatur etiam de his,qui facti ſunt ciues p ſtatutū.ibidem.nu.35.
5 Statutum,quod præſcriptione acquiratur dominiū,intelligitur de directo.in.l.vſuſcapio.nu.3.ff.de vſuſcapio.& vſurpa.fo.98.
7 Statutum pōt punire ciuē egredientē. territoriū.in.l.mercatores nu.1. C.de cōmer.&.mercato.fo.176.
Statutum quòd vno de cognatione delinquente,cæteri teneantur,valet.in.l.iure prouiſum.numero.2.C.de fabricenſibus.lib.xj.fo.37.
Statutū factum à prioribus ciuitatis, quòd poteſtas non poſsit procedere per inquiſitionem contra officiales per eos deputatos,ad faciendam monſtram militum poteſtatis, valet.in.l.quinque.nume.1.C.de decurio,& eorum filijs.lib.10.fo.22.
Statutum poteſt facere,quòd quis conuicino habenti magnam poſſeſsionem,vendat rem ſuam.in.l.apud quos.numero.5.C.de debito.ciui.lib.xj.fo.42.
Statutum,quòd habens vnum officium non debet aliud acceptare,ſi illud acceptat, quòd careat officio,quòd non debeat habere ſalarium primi officij.in.l.quiſquis.num.2.C.de corhorta.& prin.comicu.ac primi.lib.12.fo.68.
5 Statutum puniens aliquem turbantem in ſua poſſeſsione,an habeat locum in eo qui turbat vigore licentiæ inualidæ.in.l.iuſtè poſsidet.numero.4.ff.de acquiren.poſſeſsio.fo.87.
Statuta,ſi reperiantur in ciuitate per ſe, & ſecundùm vnum ſtatum homicida puniatur pœna capitis ſecundùm aliud pœna pecuniaria. quod ſtatutum attendatur?in.l.neque.numero.2.C.de canone largitionalium titulo.lib.x.fo.17.
Statutum, quòd inſtrumentum confeſsionatum per manum publici notarij,de contractu rogati,faciat plenam fidem,& executioni mandetur:non verificatur in inſtrumento exemplato: etiam iuidicis authoritate.in.l. procuratorias. numero.1. C. de diuer. offici. & appa.iu.lib.12. folio. 68.
Statutum, quòd inter homines diuerſarum ciuitatum, non contrahatur matrimonium,an valeat?in. l.edicimus. numero.2.C. de murilegulis.lib.xj. fo.36.
5 Statutum, quòd ſi diſponat vt quis citetur perſonaliter, vel ad domū intelligitur quòd alterum fieri ſufficiat.in.l.dominus cautioni.§.prætor ait.nu.15.ff.de dam.infect.fo.28.
Statutum quòd de quolibet contractu, de quo fit inſtrumentum ſoluatur tantum pro libra:non compræhendit contractus, qui continent aliquid inæſtimabile.ibi.nu.26.
4 Statutum quòd in cauſis damnorum datorum ſufficiat probatio per iuramentum,extendatur ad incidentia.in.l.ſolent.nu. 16. ff.de ali.& ciba. lega.folio.88.
4 Statutum puniens dantem opem ad maleficium,in tantum quantum principalem, ſi principalis confeſſus eſt delictū:& ob id minorata eſt pœna,an dans opem debeat puniri ſecundū quòd ſtatutum diſponit vel ſecundùm pœnam minoratam principali.in.l.libertis quos.§.poſthumus.nu.1.ff. de alimen. & ciba.lega.fo.92.
4 Statutū puniens intrantem palatium capitanei, an puniat intrantem tempore quo ibi non erat capitaneus. in.l.qui tibi.nu.3.ff.de aur.& argen.lega. fo.93.
4 Statutū quòd campſor debeat cancellare ratione, de quibus plenariè fuit ſatiſfactum,verificatur in eo qui ſcribit ſibi ſatiſfactum. in.l. nihil intereſt.nu.1.ff.de adimen. lega.fo.102.
Et quòd ſcribere ſibi ſatiſfactum, & cancellatum idem ſunt. ibidem. numero.2.
Statutum,quòd non liceat alicui ſe defenderet, non valet.in.l. facultas. nu. 2. C.de iure fiſci.lib.10.fo.5.
Statutum publicans propter delictum bona alicuius,non impedit ſucceſsionem, vel nouam acquiſitionem, ſi eius ſtatus non mutatur. in.l. certa forma.nu.5.C.de iure fiſci.lib. 10.fo.4.
Statutum,quòd pro quolibet verbo iniurioſo,imponatur tanta pœna, intelligitur pro vna oratione.in.l.ſi quando.nu.4. C.de bonis vacantib. & eorum in corpora. lib.10.fo.10.
Statutum poſitum in volumine ſtatutorum, eſt maioris efficaciæ,quā ſtatutum extrauagans.in.l. omne.numero.7. C.de petitio. bono.ſubla. lib.10.fo. 12.
4 Statutum loquens in poteſtate, quòd habeat locum in capitaneo qui circa idem habuit eādem iuriſditionem. in.l.ſine ingenua.§.& ſi quidē. nu.1.ff.ad ſenatuſcon. trebellia.fo.188.
Statutum quòd Colonus teneatur ad gabellam pro recollectione fructuum pro domino,nō valet.in.l.hi penes. nume.1.C.de agrico.& cenſi. lib.xj.fo.44.
4 Statutum quòd filia non ſuccedat extantibus maſculis, & habeat locū in præteritis & futuris. quòd non habet locum in filia quæ cum fratre diuiſerat.in. l.j.§.quòd ait ſenatus. numero. 2.ff.ad ſenatuſconſ. trebel. folio. 188.
Statutū quòd filia fœmina non ſuccedat extantibus maſculis intelligitur extantibus filijs qui patri ſuccedent. ibi. in. l. ſiue ingenua. §.ſed ſi ſint ſui. numero.1.
4 Statutum excludens matrem à ſucceſsione filiorū extantibus agnatis vſq; ad tertium gradum, quòd auus maternus etiam excludatur.in.l.ſiue ingenua.§.videndū.nu.1.ff.ad ſenatuſcon.tertullia. fo.189.
Statutum quòd extantibus maſculis, fœmina non ſuccedat: nepos ex filia non ſuccedit. ibi.nu.3.
4 Statutū ſi aufert ex cauſa in eo inſerta beneficiū alicui,qđ tali aſſertioni nō ſtatur.in.l.diui.nu.3.ff.de alimen.lega.fo.102.
Statutum, licèt tollat iuriſditionem quę habetur à lege,non tamen tollit quàm quis habet ex conſuetudine.in.l. viros.nu.1.C.de diuer.offi.& appa.iu. lib. xij.fo. 68.
Statutum quòd coloni clericorum pro eis teneātur,non valet.ibidem.
Statutum,quòd aliquis non habeat vocem in capitulo, videtur ei præcludere viam in iudicio.in.l.coloni.nu.1.C.in quib9 cau.colo.cap.cenſi. do.accu.poſ.lib.xj.fo.48.
Statutum, quòd coloni teneantur ſoluere gabellam pro dominis non ſubiectis,eſt iniquum.in.l. colonos.numero.1.C.de agrico. & cenſi.lib. xj.folio.45.
Statutum puniens in duplum maleficium commiſsum in ſtrata,non comprehedit malefiicium factum in via.in.l.abſit numero. 2.C.de priuileg.domus auguſtæ.lib.xj.fo.52.
Statutum quod ſi prior extractus reperiatur mortuus,quòd loco ipſius ſubrogetur primo deſcriptus:& ille primus deſcriptus non vult ſubrogari,& extrahatur alius prior mortuus:an primo deſcriptus,qui renuit,poſſit ſubrogari.in.l.vnicuiq;,numero.3.C.de proxi. ſacro.ſcrini. lib.12.fo.58.
5 Statutū,quòd quicunq; receperit rem alterius,qualiter intelligatur?in rub.nu.5.ff.de noui operis nuntia.fo.2.
Statutum quando qs vult producere,nō tenet producere totū volumē, ſed poteſt particulare ſtatutum producere.non tamen particulam ſtatuti ſpecialis.ibidem.nu.7.

Index singularium materiarum

Et statuti particula edicta, si nō opponatur à parte quando probat: ibidem nu.8,

Et verba in statuto intelliguntur propter cōem vsum loquendi impropriè. & largè. ibid. nu.6.

4 Statutum disponens quòd habeat locum in preteriris & futuris: non habet locum in preteritis finitis in.l.lucius.§.quę marito.nu.1.ff.de leg. secun fo.48.

Statutum, quòd absentes à ciuitate perusij, non gaudeant priuilegio ciuium; non comprehendit absentes, quorum fratres, sorores, & cognati stant in ciuitate, qui supportent onera. in.l.cum scimus.nu.3.C.de agricolis & censi.lib.xj.fo.47.

Et non dicitur absens, nec vagabundus. ibid. & nu.5.

Statutum, quòd contractu soluatur gabella, comprehendit contractus, etiam à principe celebratos. in.l.nullā.nu.7.C.de nauiculariis, seu nau. lib.xj.fo.33.

Statutum puniens perusinum trahentem ad curiam ecclesiasticam nō habet locum in trahente sponte. in.l. nunquam nu.6.C.de agricolis & censitis.lib.xj.

Statutum puniens extrahentem sanguinem de manu dextra, non habet locum in barbitonsore, à voluntario extrahente. ibidē.

Statutum quòd de contractu soluatur gabella, comprehendit etiam contractus factos inter ascendentes & descendentes. & ibi. quādo nō. in l.descriptionis.num̄.1.C. de imponē. lucratiua descriptione.lib. x. folio.24.

Status rei venditæ non mutatur, vbi persona non mutatur. ibidem nume.3.

Statutum ꝑmittēs officialem nō inquirētem, & punientem maleficiū factum suo tempore, intelligitur, si officialis sciuerit. in.l.per omnes. nu.1.C.de stratorib.lib.xij.fo.60.

Statutū dans annuum officiali, intra quem potest cognoscere de maleficio, intelligitur de his quæ clara sunt. ibidem fo.61.

Statutum vel consuetudo, quòd quis efficitur nobilis, vel ignobilis, ex progenie materna, non valet. in.l.exemplo.nu.2.C.de decuriōi. & eorū filijs.lib.x.fo.21.

7 Statutum, quòd non possit vendi forensibus valet. in.l.dudum. nume.1. C.de contrahen.emptio.fo.173.

Et statutum, quòd non possit vendi clericis non valet. ibidem. numero.2.

Statutum continens idē quod ius commune, non valet. in.l.nemo.nu.4. C.de thesauris.lib.x.fo.12.

Statutum, quòd debitores ex instrumento confessionato, absq; vlla mora teneantur soluere: intelligitur, nullo iuris ordine seruato. in. l.missi. nu.15.C.de exacto.tribu.lib.x.fo.15.

Statutum disponens, quòd cōtra instrumenta cōseruationū, & decimarū, nulla currat præscriptio intelligitur, nisi sit præscriptio.xl. annorū. in.l.si quis la.3.nu.1.C, de decurionibus & eorum filijs lib.x.fo.22.

Statutum factum à præside sine cōsilio, non valet nisi confirmetur per superiorem. & qualiter hoc intelligatur: in.l.si quod.nu.4.C.de legatis. lib.x.fo.30.

Statutum quòd comitatenses reponantur in comitatu, habet etiam locum in comitatense qui esset de prioribus. in.l.metallarij.nu.1. C.de metalla. & metal.lib.xj.fo.36.

Statutum, quòd possit fieri, quòd præbenda annonæ tantum valeat, dummodo pretium non sit vile. in.l.animalia.nume.1.C. de cursu pu. & anga. & parāga.lib.xij.fo.67.

7 Statutum quòd carcerati extrahantur in die veneris sancte, non comprehendit simul excarceratum. in.l.nemo.numero.1.C.de episc. & cle. fol.30.

Statutum disponens quòd hospitale non possit agere, nec conueniri, nisi coram certo iudice, & sic alius iudex specialiter deputatus per illud, ad statutum pro certis causis, an pro talibus causis poterit agi coram iudice pro hospitali deputato. in.l.ī sacris.la.ij.nu.2.C.de proxi.sacro.scrini.lib.xij.fo.58.

5 Statutum, quòd si nobilis offendat popularem in personam teneatur, ipse & alij de domo sua puniatur. qualiter intelligatur. in.l.licitatio.§. quod illicitê, numero sexto de publiganis & vectigalibus folio. 54.

Statutum, quod nemo extrahatur de carcere, nisi habuerit pacem ab offenso: carceratus pro furto non excarceratur nisi pacem habuerit à dño rei. ibi. nu.7.

7 Statutum, quòd venditio vel alienatio non possit fieri in ecclesijs, nec in personis non subiectis, quòd non valeat tanquàm contra libertatem ecclesiæ. in.l.vt inter diuinum.numero.19.C.de sacro san.eccles. fol.27.

Statutum, quòd non liceat alicui forensi vendere, valet. ibidem. numero.20.

7 Statutum habilitans personam, quando trahatur extra territorium. in.l. cunctos populos.nu.38.&.41.C.de sum.trini.fo.7.

Statutum punitiuum, quando porrigat effectum suum extra territorium: vbi ponit regulam cum fallentijs. ibi.nu.44.

7 Statutum loci contractus, quo ad solennitatem eius attenditur in.l. cunctos populos.nu.14.C.de sum.trini.fo.5.

Statutum loci viri, quo ad lucrum dotis inspicitur. ibi.nu.19.

Statutum, quod testamentum coram duobus testibus possit fieri an valeat: ibidem.nu.21.&.22.

7 Statutum puniens contrahentem cum forensi, an requirat scientiam. in.l.mulieribus.nu.3.C.ad senatusconf.velle.fo.161.

Statutum vbi mandat aliquid fieri proprijs manibus: tunc fieri nō potest per substitutum. in.l.iubemus.la.ij.nu.3.C.de erogatio. mili. anno.lib.12.fo.65.

7 Statutum quòd frater pro fratre capiatur, quòd non valeat. in.l.placet. nu.55.C.de sac.san.eccles.fo.15.

7 Statutum per quòd reuocatur eleemosyna, quæ solita sit dari religiosis quòd non valeat. in.l.priuilegia.nu.3.C.de sac.san.eccle.fo.17.

Statutum potest prohibere contractum emptionis & venditionis. in.l.in his.nu.1.C.de prædijs, & omnibus rebus naui.lib.xj.fo.34.

7 Statutum, quòd quis pro debito possit carcerari: an valeat. in authē. imo.nu.4.C.de actio. & obliga. fo.139.

7 Statutum quòd vir lucretur tertiam partem dotis vxore decedēte in matrimonio: an habeat locum in dote promissa. in.l.iubemus.§.sanè si hæc.nu.7.C.de sacrosan.eccles.fo.23.

7 Statutum punitiuum simpliciter loquens, quando comprehendat ciuem delinquentem extra territorum, ad hoc, vt posit contra eum procedi. & puniri secundùm statuta suæ ciuitatis. in l.cunctos populos.nu.45.& 48.C.de sum. trini.fo.8.

Et cautela est in formanda inquisitione contra ciuem delinquentem. extrateritorium. ibidem.nu.49.

7 Statutum, quod si quis dederit damnum in re alterius, verificatur etiam ratione possessionis, ex communi vsu loquendi. in.rub.nu.5.C.de nouo.codi.fa.fo.2.

7 Statutum, quòd litigantes compromittant, non habet locum, vbi est instrumentum habens executionem paratam. in.l.hæc quæ necessariò. nu.6.C.de nouo codice faciendo.fo.3.

7 Statutum, quòd omnes soluant aliquo modo non obstante: an tollat priuilegium: in.l.placet.numero.61.C.de sacro.san.eccles.fo.16.

Statutum si redigit minus extraordinarium: an ducit immunitas ibidē. nu.62.

7 Statutum quòd quilibet habitās teneatur facere custodiam, vel soluere buletas: quando comprehendit clericos, vel forenses ibi habitantes. in.l. placet.nu.33.C.de sac.san.eccl.fo.15.

7 Statutum, quod de quolibet debito, de quo apparet instrumentum, soluatur gabella: an comprehendat debitum, de quo facta est apodissa. in l.ī omnibus.numero.1.C.de iureiuran. propter calumniā dando. folio 106.

7 Statutū si dicit quòd de omni contractu soluantur.x.pro gabella, si gabella non soluatur: an contractus sit nullꝰ ipso iure. in.l. vniuersa. nu.6. C.de ꝑcibus impera.offeren.fo.28.

7 Statutum correctum allegatur ad decisionem causarum, qua agitantur super facto præterito. in.l.leges.numero.2.C.de legi. & consti. prin. folio.33.

Statutum quòd contra illud non possit dispensari, nisi seruata tali solēnitate si aliquid fiat illa solēnitate non seruata, an valeat remissiuè. ibidē. in.l.humanū.nu.2.

7 Statutum quòd nullus efficitur ciuis nisi habitauerit in loco per certū tempus, non comprehendit illum qui habitauit intra illud tempus. in l.nulli.nu.3.C.de sac.san.eccl.fo.30.

7 Statutum, quod habens debitorem suspectum, possit facere eum capi. intelligitur si suspicio superuenit post debitum contractum. in. l. mulier.nu.2.C.de sponsalibus.fo.179.

7 Statutum, quòd nullus popularis cædat actionem nobili, comprehendit cessionem factam per popularem forensi qui postea cæsit nobili. in.l.si quis orthodoxæ.numero.1.C.de hæreti. & maniche. folio.30.

3 Statutum quòd capiens banitum, habeat centum præmium, si homines villæ qui ex forma alterius statuti traxerunt se ad rumorem quem faciebant volentes capere bannitum nullum cœperunt non habebunt præmium. in.l.si quis in graui.§. vtrum, numero.1.ff.ad senatuscon.Sylla.fo.194.

3 Statutum quòd forensis non posit acquirere non comprehendit illum qui habet præmium virtute alicuius reformationis. ibidem.numero.4.

7 Statutum circa ea, quæ sunt voluntariæ iurisditionis, comprehendit forenses. in.l.cunctos populos.nu.25.C.de sum.trini.fo.6.

Statutum quòd filiusfamilias possit testari, non comprehendit filiusfamilias ibi testantem. ibi nu.26.

Statutum vbi res est sita seruari debet. ibi.nu.27.

Statutum. & consuetudo laicorum, quando leget clericos. & seruari debeat in curia episco. ibi.nu.28.

Et quæ statuta dicantur esse contra libertatem ecclesiæ. ibi.nu.29.

Statutū, quod testamenta insinuentur, an liget clericos. ibid.nu.29.

Statutum quando porrigat effectum extra territorium. ibidem numero.32.

Statutum, quòd priores non poſſunt per nullum caſum fortuitum mutari, non poterit etiam eorum numerus augeri. in.l.certas.nu.1.C.de proxi.ſacro. ſcrini.lib.12.fo.59.

Statutum reducens officiales ad minorem numerum, non præiudicat electis tempore prædicti ſtatuti.in.l.comperimus.numero.1.C.de prox. ſacro.ſcrinio.lib.12.fo.59.

Statutum quòd percutiens aliquem in domo habitationis, puniatur in manu: ſi percuſſit bis debet ambabus puniri.niſi diſtingat dexteram â ſiniſtra.in.l. præclaram. numero.2.C. de priuice. & ſecundice. & no. lib.12.fo.57.

Statutum quòd ſcholaris non poſſit vexari niſi coram rectore.intelligitur tam ciuiliter, quàm crĩaliter, in .l.ex eo.nu.1.C.de agentibus in rebus lib.12.fo.59.

Item donec degit in illa ciuitate ratione ſtudij. ibidem.&.numero.2.

5 Statutum loquens de donatione, quòd intelligat̃ de propria.in.l.j.nu.13. de dona.fo.60.

5 Statutum quòd de omnibus redditibus ſoluatur gabella: non cõpræhendit eũ, qui locauit fundum pro centum ſi colonus ſoluit pro frumento. in.l.interdum §.quoties quis mancipia.numero.5.ff.de publicanis & vectigalibus.fo.57.

1 Statutum vbi imponit pœnam accuſationem nõ probanti, accuſator poteſt condemnari in ſententiã abſolutoriam rei.in.l. athletas.§.calumniator.nu.7.ff.de ijs qui not.fo.99.

4 Statutum quòd opponens talem eſſe ſpurium, condemnetur non valet in.l.Seius & Augerius. numero.2.ff. ad legem falcidiam. folio.136.

4 Statutum quòd venientes ad habitandum in loco habeant priuilegium, quòd non compræhendat ciues originarios, non habitantes, & venientes ad habitandum.in.l.cum emancipatus.§.ſi pater ex duobꝰ nu.1.ff.de bono.poſſeſſio. contra.fo.168.

1 Statutum quòd qui acceperit pecuniam vel promiſſionem vt aliquem remitteret in ciuitatem non compræhendit non officialem. in.l. metũ. ij.§.ſed licet.ff.de quod metus cauſa.fo.125.

1 Statutum quod omnes cauſæ compromittunt non compræhendit cauſas miſti imperij. in.l.non diſtinguemus.§.de liberali num̃.1.ff. de recep. arbi.fo.149.

1 Statutum loquens de habentibus ſeu poſſidentibus rem quod non cõpræhendit illum cui ad rem competat reſtitutio.in.l.nemo . numero . 1. ff.de in integ. reſti.fo. 123.

1 Statutum de dote lucranda per virũ vxore prędecedente attenditur ſecundum conſuetudinem loci domicilij viri et non loci contractus dotis.in.l.exigere.nu.1.ff.de iudicijs.fo.158.

1 Statutum ſi auget vel minuit pœnam ſi an & quando videatur cum infamia diſpenſatum? in.l.quid ergo.§.pœna grauior.nu.14.ff.de ijs q not.infa.fo.101.

4 Statutum loquens de artificibus: quando compręhendat addiſcentes? in.l.legatis.§.ornatricibus.numero.2.ff.de lega tertio.fo.61.

1 Statutum puniens aggredientem aliquem in domo quòd compręhendit aggrediẽtem corã oſtio, vel porticu.in.l.meminiſſe.nume.4.ff.de offi.procõ. & leg.fo.39.

1 Statutum puniens aſſalientem ad domum comprehendit aſſalientem ad apothecam.ibidem.nu.5.

4 Statutum vel lex diſponens actionem non dari in ciuilibus importat quod exceptione repellatur in criminalibus ipſo iure non competat in.l.explicito.§.ſublata.nu.1.ff.ad ſenatuſcon.trebel.fo.142.

4 Statutum quod actiones competentes vni alij dentur intelligitur de vtilibus, non de directis ibidem.nu.2.

4 Statutũ dictans quod per liberam perſonam nobis actio acquiratur de qua intelligatur.ibidem.nu.3.

7 Statutum quòd filia fœmina nõ ſuccedat, cum ſit prohibitum, & odioſum non trahitur ad bona alibi ſita. in.l.cunctos populos.numer.33.C. de ſumma trini.fo.7.

Statutum permiſſiuum, quando habeat locum extra territorium.ibidẽ. numero.34.

7 Statutum, quod faciens ſangninem in palatio puniatur, non compræhendit barbitonſorẽ phlebotomantẽ. in.l.non dubium.nu.12.C.de legi. & conſtitu.princip.fo.33.

7 Statutum permittens opponi exceptionẽ ſimulationis, de qua ſimulatione intelligatur.in.l.ſi ſub ſpecie. numero . 2 . C.de poſtulando . folio.74.

7 Statutum factum alibi, ſi allegatur, vbi cum agitatur, debet in cauſa produci.in.l.præſcriptione.numero.13.C.ſi contra ius vel vtili. pub.folio.40.

7 Statutum dicens, quòd habeat locum in præteritis, & futuris quòd nõ comprehẽdit cauſas tranſactione deciſas.in.l.cauſas.nume.1.C.de trãſactio.fo.63.

7 Statutum quòd ingrediens, vel ſi quis intraret monaſterium quòd non ſuccedat quòd valet: ſecus ſi dicit, ſi quis ingreſſus fuerit.ĩ.l.in quæſtioni.nu.6.C.de pactis.fo.58.

7 Statutum, quòd mulieres, & minores, non poſſint contrahere ſine præſentia conſangnineorũ, eſt inductum, vt tollatur p̄ſumptio doli & metus.in.l. tranſactionem.nu.3.C.de tranſact.fo.70.

8 Statutũ quòd in maleficijs remittatur omnis ſolẽnitas iuris ciuilis, quõ intelligatur in.l.militis.nu.3.C.de teſta.mili.fo.15.

6 Statutũ quòd in certis caſibus ſufficiat probare maleficiũ per publicã vocem & famã, intelligit̃ de fama, quæ habet originẽ ex probabilibus cauſis in.l.de minore.§.plurimũ.ff.de quęſtio.nu.31.fo.196.

6 Statutũ dicens quòd qui abſcidit membrũ alicui, ſibi ſimile abſcindat̃, ſi digitus eſt abſciſſus, digitus debet abſcindi in.l.publicorum. ff.de publi.iudic.nu. 14.fo.149.

9 Statutũ ꝙ poteſtas non poſsit facere condẽnationem, niſi fiat depoſitũ à reo ſub pœna librarum.l.nõ habet locum, quãdo poteſtas condẽnauit in ſolidis.xx.in.l.leuia.ff.de accuſ.& inſcrip.nu.13.fo.158.

1 Statutum quòd bannitus ex ſtatuto poſsit impunè offendi, an comprehendat bannitum ex contumacia remiſsiuè.in.l.oĩbus.§.hoc iudicium. nu.9.ff.ſi quis iuſd.nõ ab temp.fo.57.

1 Statutum puniens producentem falſos teſtes, verificatur in producẽtẽ vnum.in.l.procurator.j.nu.1.ff.de procu.fo.103.

3 Statutum diſponẽs circa legitimam perſonam alicuius compræhendit originarios & habentes domiciliũ.in.l.ſiue proconſul.nu.9.ff.de tuto.& cura.da.ab his.fo.54.

4 Statutũ quód ſi quis diffamauit aliquam puniatur certa pœna qualiter intelligatur.in.l.turpia.numero.2.ff.de legatis primo.fo.16.

4 Statutum prohibens alienationem fieri in eccleſiam, non valet.in.l.filiuſſa.§.diui.nu.12.ff.de lega. primo.fo.28.

4 Statutum prohibens frumentum exrrahi.de comitatu non intelligitur de eo qđ quis extrahit cauſa ſui vſus.in.l.cætera.§. ſed & ſi qs ad opus. nu.4.ff.de legatis primo. fo.14.

1 Statutum ſi fiat ab his qui remanſerũt in ciuitate quod valeat quando abſentes ſunt iuſtè expulſi : ſecus ſi iniuſtè.in. l. omnes populi. nu. 17. ff.de iuſti. & iure.fo.10.

3 Statutum quòd in maleficijs commiſsis de nocte, pœnæ duplicentur, & vox intelligatur à primo ſono campanæ quæ pulſatur de ſero, vſq; ad aliam capanam quæ pulſatur de mane, an comprehendat maleficium commiſſum de nocte: tamen in loco vbi ſonus campanæ nõ porrigebatur. in.l. cum aliter. §.hoc autem ſenatus. numero.2. ff. ad ſenatuſc. Sylla. fo.193.

1 Statutum prohibens non poſſe opponi contra inſtrumentum aliquam exceptionem, non prohibet officium iudicis.in.l.planè.nu. 4. ff.de peti.hære.fo. 170.

1 Statutum vt excludat officium iudicis, debet dicere quòd non poſsit opponi aliqua exceptio nec defenſio: ibidem.nu.5.

1 Statutum vel reformatio committens aliquid prioribus ſubintelligitur vel maiori parte eorum ſi alij ſint abſentes. in. l. reſcriptum. numero.1. ff. de pactis. fo. 84.

3 Statutum quod non poſsint accepi pro ſententijs interlocutorijs. niſi decem ab vtraq; parte, an intelligatur à qualibet parte decem. an ab oĩbus vna decem.in.l.ſi duas.§.grammatici.numero. 6. ff.de excuſ. tuto. folio.81.

3 Statutum quòd bannitus non audiatur, tam in agendo quam in defendendo, an valeat.in.l.cum muler.nu.7.ff.ſolu.mat.fo.31.

4 Statutum quòd mulier deſcedentem in matrimonio vir lucretur dotem verificatur, ſi ambo ſimul perierint.in.l.qui duos.§. ſi matitus. nu.1. ff.de rebus dubijs. fo.106.

4 Statutum de carcerando aliquem pro debito.quid valeat. in.l.titio centum.§.titio centum ſecundo.numero.3. ff.de conditioni. & demonſtra. folio. 127.

4 Statutum quod exęquata ſit conditio nobilium & popularium qualiter intelligatur.in.l.per omnia.nu.3.ff.de lega. primò.fo.2.

4 Statutum puniens pręſtantem auxilium ex bannitto, quòd non compręhendit eum qui tulit teſtimonium coactę pro eo? in.l.poſt legatum. §.his verò.nu.3.ff.de his quib.vt indig.fo.112.

1 Statutum puniens producentem falſos teſtes compręhendit producentem vnum teſtem.in.l.ſi quis abſentis.§.negotia. numero.1. ff.de nego. geſt.fo. 114.

1 Statutum loquens in caſu verò, non trahitur ad factum. ibidem.§.hęc verba.fo.114.

1 Statutum vel lex reſtringit ex ſua pręfatione dicitur.in.l. cum ij.nume. 5.ff.de tranſac.fo.95.

4 Statutum loquens de hęredibus, habet locum in bonorum poſſeſſore. in.l. explicito. §. bonorum. numero. 1.ff. ad ſenatuſcon. trebellia. folio.142.

3 Statutum quòd equi mortui in bello emendẽtur à communi, quòd nõ habeat locum in vulneratis, & poſtea ĩ domo mortuis.in.l.bello amiſsi. nu.4. ff. de excu. tuto.fo.85.

4 Statutum quòd teſtamentum inſinuetur intra tres menſes: aliàs non valeat, non præiudicat fideicommiſſario.in.l.factat.§.ſi quis.nu.1.ff.ad ſenatuſcon. trebel.fo.154.

Index singularium materiarum.

1 Statutũ ꝙ potestas vltimo mense sui regiminis, nõ possit aliquem absoluere non prohibet pronũciare aliquẽ absoluẽdũ in.l.solẽt.nu.2.ff.de offi.proconsul.& leg.fo.37.

4 Statutũ conditũ ab inferiori à principe, an dicatur ius prætorium, in.l. in omnibus:nu.3.ff.de bono.pos.fo.162.

1 Statutũ ꝙ filiusfamilias possit testari, poterit & codicillari.in.l. vt tantum.§.de filio.nu.2.ff.de seruo corrup.fo.200.

1 Statutum quòd amputari membrum alicui, amputetur simile membrum non comprehendit amputantem digitum.in.l.non sunt.nume.1.ff.de statu hominum.fo.24.

4 Statutũ quòd mater non succedat filio abintestato decedenti verificatẽ in infante decedente.in.l.j.nume.2.ff.de suis & legi.hære.fo.186.

4 Statutumque filia sit contenta, dote pro falcidia debita in bonis patris, intelligitur pro legitima, in.l.lex falcidia.nu.2.ff.ad legem falcid.fo.131.

4 Statutum disponens illud quod prius est dispositum de iure communi dicitur ius municipale & non commune.ibidem.nu.3.

5 Statutum est ius, quod proprium vnusquisq; populus sibi constituit.in l.cæsar.nu.20.ff.de publica.& vectigal.fo.59.

Statutum, quod est cõtra ius cõmune, est stricti iuris, non statutũ quod immutat ius commune.in.l.cæsar.nume.21.fol.ibidem.

Et statutum non trahitur ad similia, quando est contra dispositionem iuris communis.ibidem.nume.24.

Statutum, an recipiat interpretationem extensiuam, vel restrictiuam, vbi quòd non:quando sunt contra dispositionem iuris communis.ibidem.nume.26.

4 Statutum quod si quis soluerit decem, eximatur de banno non sufficit soluisse ante statutum.in.l.conditionum.numero.5.ff.de condi.& demonstra.fol.117.

3 Statutum dictans quòd equi in bello mortui emendentur, an comprehendat vulneratos in bello:& mortuos iu recessu.in.l.bello.nume.1.ff. de excu.tuto.fo.77.

1 Statutum quòd qui cœperit lupum, habeat decem:si aliquis capit lupam prægnãtem:non debebit pro quolibet lupatino habere decem.in l.qui in vtero.nume.1.ff.de statu homi.fo.23.

4 Statutum potest facere ne leges habeant locum in testamentis.in.l.nemo potest.nu.2.ff.de legatis primo.fo.17.

1 Statutum vt quælibet causa compromittat quando comprehendat causam concernentem vbi pupillus reducari debeat in.l.nõ distinguemus.§.quęsitum nu.2.ff.de recep.arb.fo.150.

1 Statutum quod viget in ciuitate, intelligitur vigere in villis & castris.in l.omnia.§.cum vrbem.numero.8.ff.de offic.præfec.vrbis fo.33.

1 Statutum de aliquo intelligitur simpliciter siue suo siue alieno nomine si fauorem respicit in.l.sed si hac.§.semper autẽ.nu.2.ff.de in ius voc. fo.58.

3 Statutum quòd instrumenta mandentur executioni sicut sententiæ: an habeat locum in instrumento dotis continente tacitam stipulationẽ in.l quæ in testamento.numero.3.ff.de ijs quę in testamento delentur. fo.121.

3 Statutum quòd testamenta mandentur executioni, sicut sententiæ quod habeat locum quando legata petuntur etiam ex testamento rupto.in.l.filio pręterito.numero.15.ff.de iniust.rupto.testamen.folio.119.

1 Statutum quòd qui voluerit aliquam corrumpere puniatur capite:intelligitur de eo, qui corrumpit.in.l.si quis violauerit.nu.1.ff.de rerum diui.fo.31.

3 Statutum mutans, & illum recuperans, an faciat testamentum reconualescere, absq; nouę volũtatis iudicio.in.l.posthumus. num̃.4.ff.de iniust.rupto.test.fo.116.

Stellionatus crimine tenetur, qui in plateam profectus rem vęnalem ęquo pluris licitatur, vt carius ab alijs ematur.in.l.stellionatus.§.item si quis.ff.de crimine stelliona. nu.1.fo.146.

2 Stellionatus crimine committit, qui debitũ solutum petit aut incipit. in.l.si fideiussor.§.in omnibus.numero.1.ff.mandati vel contra.folio.109.

6 Sterilitas quando dicatur in.l.licet.nu.1.C.de loc.& cõduct.fo.177.

2 Sterilitatis occasione quãdo fiat remissio.in.l.si vnus.§.vbicũq;.num̃.1. ff.de locato.& conducto.fo.129.

Sterilitas quæ dicatur, & quæ exiguitas.ibi.nu.2.

3 Stylus curiæ tenendus est.in.l.iurisperitos. nu.4.ff.de excu.tuto. fo.86.

1 Stylus inducitur ab vno & respicit ordinem loquendi, scribendi, vel procedendi.in.l.de quibus.ij.numero.10.ff.de legat.& senat.fo.19.

7 Stylus quòd sit circa ordinẽ, & arbitrium circa dispositionẽ, & in repetitione.in.l.habeat vnusquisque.numero.3.&.5.C.de sacrosanctis ecclesijs.fo.9.

Stipendiarii non possunt cõstituere procuratorem ad suum stipendium recipiendũ.in.l.iubemus. la.ij.numero.2.C.de eroga.milita.anno.lib.12.fo.65.

6 Stipulando mihi & adiecto cęteriori die, an soluens adiecto liberetur? in.l.si seru⁹ aut filiusfa.§.cũ mihi aut titio.ff.de verbo. obli. nu.5.fo.57.

6 Stipulando mihi purè, & adiecto sub conditione, ante conditionem potero agere in.l.si seruus aut filiusfa.§.cum mihi aut Titio.ff.de verb.obliga.nu.6.fo.58.

6 Stipulans viam & aliam seruitutem, dicitur stipularius & factũ agendo ex stipulatione, agit ad factum.in.l.stipulationẽ.§.& harum.omniũ. ff.de verb.oblig.nu.3.fo.4.

2 Stipulans sibi & filijs suis, quòd intelligitur ordine successiuo.in.l.si nõ fortẽ.§.libertus.nume.15.ff.de condi.inde.fo.54.

2 Stipulans fundum tradi stipulatori, intelligitur scilicet vacuum, & à nemine intentum, vel possessum.in.l.ratio.§.si emptor.nume.1.ff.de actio. emp.& vendi.fo.120.

Stipulatione vacuã possessionẽ tradi, quod nõ veniunt fruct⁹.ibi.nu.3.

4 Stipulari alteri quis potest si stipulatur sibi recipienti nomine alterius in.l.huiusmodi.nu.3.ff.de lega.primo.fo.22.

4 Stipulari alteri quis potest quando sint interesse ibidem.nu.4.

3 Stipulari, emere, vel cõtrahere nomine tertij:an in dubio sit donare ipsi tertio:& ibi quid in ascendentibus:& quid in extraneo, & descendentibus?in.l.quæ dotis.nu.12.ff.sol.mat.fo.25.

6 Stipulari alteri quãdo quis possit, ponitur regula cum nouẽ fallentijs. in.l.si quis cũ aliter.§.si stipuler alicui.ff.de verb.obl.numero.3.fol.19.

6 Stipulari mihi tradi, non mihi dari, quod meum est, ipse possum.in.l.scire debemus.§.si à fure.ff.de verb.obli.nu.1.fo.14.

3 Stipulari dotem incontinenti patrem, quando dicatur facta stipulatio incontinenti.in.l.quoties.numero.2.&.5.ff.soluto matri.fo.24.

6 Stipulari alteri ꝙ quis possit ratione interesse.in.l.si quis cum aliter.§.alteri stipulari.ff.de ver.obl.nu.2.fo.18.

2 Stipulari quòd nemo possit, & quando actio ex stipulatione alteri quæratur in.l.certi.condictio.§.quoniam.nu.1.&.6.ff.de rebus credi.si certũ peta.fo.10.

Stipulati si duo sunt à Titio vsumfructum fundi Titij, an insolidum valeat, vel vnicuiq; acquiratur, & sint duo rei.ibid.

6 Stipulatio iudica.sol.facilius cõmittitur, quando contingit mutatio personæ, ex parte actoris, quam ex parte rei.in.l.si ante acceptum. ff. iudica. solui.nu.2.fo.110.

6 Stipulatio pœnalis si incipit à nuda cõuẽtiõe ex sola interpellatiõe extra iudiciũ facta cõmittitur.& non requiritur vt contest.& ibi recitat quatuor opinio.& sequitur opinio.petri.in.l.ita stipulatus.ff.de verbo. obl.nu.21.23.&.24.fo.41.

6 Stipulatio quando quis possit vni ex hæredib⁹ quoad actionem, ꝓuidere.in.l.continuis.§.pręterea sciendum.ff.de verbo.obl.nu.4.fo.56.

6 Stipulatio per quã auferẽ libera testãdi facultas, nõ valet.ĩ.l. stipulatio hoc modo.ff.de verb.obl.nu.1.fo.25.

6 Stipulatio non dicitur conditionalis, si dicitur decem, cum petiero.in.l. si decem cum petiero.ff.de verb.obl.nu.3.fo.21.

6 Stipulatio concepta ꝓmittis decẽ si petiero.ꝙ cõmittaẽ p simplicẽ admonitionem.& sufficit si fiat extra iudicium.in.l.si decem cum petiero. ff.de verb.ob.nu.4.&.2.fo.21.

6 Stipulatiõi prætoriæ si aliquid addiẽ vel detrahitur, an dicatur conuentionalis, vel remaneat p̃toria.ĩ.l.in cõuẽtionalib⁹.ff.de ver.ob.n.2.fo.23.

6 Stipulatio q̃ ab initio extorqueẽ, diciẽ prętoria.in.l.in conuẽtionalibus. ff.de verb.obli.nu.3.fo.23.

6 Stipulatio facti qualiter & quomodo diuidatur inter hęredes.in.l.stipulatiões non diuiduntẽ.ff.de ver.obli.nu.11.fo.26.

6 Stipulatio in qua pater stipulatur factũ filio, an dicatur inutilis quoad patrẽ & filiũ?in.l.quod dicitur patrẽ.ff.de ver.ob.nu.3.fo.51.

6 Stipulatio pro matrimonio contrahendo an valeat, vt interesse, quãdo pecuniariter interest?quod non, nisi dolus fuerit commissus:quia tunc actio de dolo tenereẽ ad interesse.in.l.Titia q̃.ff.de ver.b.oli.nu.3.fo.54.

6 Stipulatio semel commissa an sępius committatur?in.l.si sic stipulatus. ff.de verb.oblig.nu.1.fo.53.

4 Stipulatio erronea in effectu non obligat.in.l.si legati.nume.1.ff.de lega. primo.fo.18.

Stipulatio apposita super legato intelligitur secundùm naturalẽ legati ibidem numero.2.

6 Stipulatio iudica. sol.interposita coram vno iudice, cuius successor iudicauit, quando committatur.in.l.cum apud.ff.iudica.sol.nu.5.fo.112.

6 Stipulatio præstita coram ordinario proprio nomine non expresso, durat coram eius delegato in.l.cum apud.ff.iudica.sol.nu.6.fo.112.

6 Stipulatio de iudicio sisti, mutato iudice, ita extinguitur sicut stipulatio iudic.sol.in.l.cum apud.ff.iudica.solu.nu.7.fo.112.

6 Stipulatio de rato quod mutato iudice extinguatur, nec durat in causa appellatio.in.l.cum apud.ff.iudic.sol.nu.8.fo.112.

6 Stipulatio ĩterposita scđm cõsiliũ Claudij positũ ĩ fi.l.cũ apud.ff.iudic. solui.qđ nõ cõp̃hẽdat iudicẽ appellatiõis nec collegã, sed successorẽ sic.ĩ l.cum apud.ff.iudica.solui.nu.9.fo.112.

1 Stipulatio solui iudicatũ ꝙ cõtineat aliud q̃ verba soluent. in.l.iulianus. nume.7.ff.qui satisd. cog.fo. 65.

4 Stipulatio potest cõferri in volũtatem stipulantis.in.l.cũ pater filios.§. mater filijs.nu.2.ff.de leg.secundo.fo.44.

Stipulatio simplex

3 Stipulatio simplex limitatur secundùm naturam pcedẽtis cõtractus.in.l. post dotem.nu.5.ff.sol.mat.fo.27.

3 Quarta lectura huius.l.ibidem.nu.6.

1 Stipulatio de euictione vti cõmittatur est necessaria sciẽtia:& quãdo.in l.at qui natura.§.cum me absente.numero.1.ff.de nego.gest.fo.119.

3 Stipulatio dari alicui an psumatur animo donãdi facta.in.l.quæ dotis nu.11.ff.sol.mat.fol.25.

6 Stipulatio in qua pater stipulatur filio in potestate existẽti, & cõfertur in tẽpus existentię sui iuris,an dicatur stipulari filio vt hæredi:vel filio vt filio,vel vt extraneo?in.l.quod dicitur patrẽ.ff.de verb.oblig.numero.5.fo.52.

1 Stipulatio valet,licet dies omittatur & ĩtelligitur de die qua iudex moderabitur fauendo actori in.l.de die.numero.1.ff.qui satisdare.cogantur. folio.63.

1 Stipulatio necessaria interposita,an valeat propter omissionẽ diei ibidẽ. nu.3.fo.64.

5 Stipulatio simpliciter concepta,an possit porrigi ad tẽpus ante traditionem,quando venditor non fuit in culpa?quòd sic in.l.damni.§.emptor. nume.3.ff.de dam.in.fect.fo.40.

Stipulatio de damno infecto facta,an trãseat ad emptorẽ siue concessiones quòd sic.ibidem.nu.4.

Et quare hęc stipulatio venditoris porrigitur ad omne tẽpus,& stipulatio emptoris non.ibidẽ.nu.5.

6 Stipulatio facti affirmatiuè facta quãdo transeat ad hæredes pmissoris. in.l.sic stipulatus.ff.de verb.obliga.nu.4.fo.53.

5 Stipulatio simpliciter intepo sita propter quod committatur.in.l.flumi num.§.præterea.nu.1.ff.de dam.infect.fo.42.

5 Stipulatio annua bima trima a die,ex quo tpa sũt exptessa: dicũtur plures stipulatiões.in.l.senatus.§. si quis mortis.nume.1.de mortis causa dona.fo.74.

5 Stipulatio de opere demoliẽdo debet cõtinere personam hæredis: aliàs hæres non tenetur.in.l.stipulatio.nu.1.ff.de no.operis nũtia.fo.26.

Et qualiter verba huius stipulationis concipianẽ remissiuè.ibidem numero.3.

Stipulatio de opere demoliendo,non habet locum,quãdo nũtiatur causa damni infecti: sed debet caueri de damno infecto,vt sequatur remissio.ibidem.nume.3.

5 Stipulatio dam.infect.an de necessitate interponatẽ:an vero interposita committatur,quando vnus ædificat in pariete cõmuni in.l. inter quos. nume.2.ff.de dam.infect.fo.44.

6 Stipulatio pœnalis sequens non nouat pactionẽ liberatoriam præcedẽtem in.l.ita stipulatus.ff.de ver.oblig.nu.28.fo.41.

Pactum de non petendo producit tres effectus.ibidem.

6 Stipulatio pœnalis quando subrogatur in loco primo,tũc nouat pcedẽtem.in.l.ita stipulatus.ff.de verb.obl.nu.29.fo.41.

7 Stipulatio facta nõ requirit solennitatẽ verborum.in.l.rem in præsenti. §.rei vxoriæ.nu.4.C.de rei.vxo.actio.fo.184.

7 Stipulatio est quid iuris.in.l.si interrogationẽ.nu.3.C.de vsuris.fo.168.

Et testis dicens quem promisisse per stipulationẽ, indicat,& non testificatur.ibi.nu.4.

7 Stipulatio vsurarũ,quãdo tollatur per nouationẽ.ĩ.l iudicio.nu.2.C.de iudicijs.fo.109.

5 Stipulatio facta sine causa à sciẽte,an habeat in se tacitam cãm donationis?in.l.nuda ratio.nu.2.ff.de donatio.fo.69.

4 Stipulatio duplex nõ est prętoria in.l.pœnalis actiones.§.iulian⁹ scribit nu.4.ff.ad legem falcidiam.fo.136.

Stipulatio quando habet originem ex facto hæredis quilibet hęredẽ ex facto proprio teneẽ secus in obligatione q̃ icipit à defuncto.ibidẽ nu.1.

Sipulatio iudicatum solui prestita.per vnum ex pluribus hæredibus cõmittitur tantum ei qui vincit & contra eum qui perdidit. ibidem. nume.2.

7 Stipulatio pœnalis,quãdo incipit à pcedenti coniunctione nuda:debet agi ex stipulatu non ex pacto in.l.si pacto.numero.1.C.de pact.fo.53.

Stipulatio pœnalis,nõ vestit pactum nudũ principali sui cohærẽtia ibi dem.nu.2.

Et an stipulatio pœnalis nouit precedentẽ obligationẽ remisiuè & in ij.lectu.ibidem.nu.7.&.9.

6 Stipulatio inutilis interposita super cõtractu aliàs de se obligatorio,nõ vitiat:secus si cadit super facto,quod de sui forma non cadit in formã contractus.in.l.stipulatio non potest.§.si quis ita.ff.de verb.oblig.numero.8.fol.2.

7 Stipulatio de faciendo aliquẽ hæredem,non valet. in.l.cum donatiõis nu.3.C.de transactio.fo.69.

6 Stipulatio dotis facta constante matrimonio an valeat? in.l.si diuertio facta.ff.de verb.oblig.nu.3.fo.13.

7 Stipulatio, vel pœna non nouatur per præcedentem conuentionem, quando præcedit contractus.à iure ciuili.in.l.in emphyteutica.num.13. C.d eiure emphy.fo.178.

Et vbi per emphyteutam est promissa pœna, an eo cessante in solutione,poterit pœna peti, & expelli.ibi.nu.14.

6 Stipulatio quando interponitur,præsumitur q̃ partes velint eam valere in.l.ita stipulatus.ff.de ver. oblig.nu.23.fo.41.

Et voluntas contrahentium interpretatur, vt valeat eo modo quo valere potest. ibidem.

6 Stipulatio collata sub conditione,licet non habeat aliam causam, valet in.l.à Titio.ff.de ver oblig. nu.1.fo.39.

6 Stipulatio habere licere.pro quo facto cõmittatur? in.l.si quis cum aliter.§.si quis fortè non.ff.de ver.oblig.nu.2.fo.17.

6 Stipulatio contracta inter Latinum & Græcum,si se intelligunt, valet in.l.stipulatio non pōt.§.eadem.ff.de verb.oblig.nu.1.fo.3.

6 Stipulatio promitto tibi dare decem ad tui voluntatem,valet in.l.centesimis.§.si ita stipulatus fuero.ff.de ver oblig.nu.6.fo.21.

6 Stipulatio simplex intelligitur de hæredibus in.l.si fine.§. si in stipulatione.ff. rem rat. hab. nu.1.fo.116.

6 Stipulatio non potest esse in pendenti,& quomodo? in.l.vsufruct⁹. ff. de stipul.seruo. nu.3.6.&.7.fo.67.

6 Stipulatio vt valeat,quod tempus inspeciatur? in.l. si rem meam. ff.de verb.oblig.nu.1.fo.16.

6 Stipulatio alternatiua quãdo est capax vtrũq;,est in totum inutilis: & hodie corrigitur in.l.cũ seruus stipulaẽ.§.si fructuari⁹. nu.1.fo.66.

6 Stipulatio nõ concipitur, nisi vtroq; loquente, & sermonis efficaciam intelligente.in.l.stipulatio non pōt.ff.de verb.obli.nu.1.fo.2.

6 Stipulatio quibus casibus fingatur? vbi fauore dotis ex cursu temporis in.l.stipulatio non pōt.ff.de verb.oblig.nu.2.fo.2.

6 Stipulatio quid sit?remisiuè in.l.stipulatio non potest.ff. de verb obliga.numero.12.fo.2.

6 Stipulatio quare dicatur stipulatio? vbi quòd ab interrogante tanquã nobiliori.in.l. stipulatio nõ potest. ff. de verb.oblig.nu.13.fo.2.

6 Stipulatio ad pœnam vel interesse, si fiat contra stipulãtem continentem factum diuiduum vel dationem, qualiter & aduersus quos committatur? in l.eadem.§. Cato.ff.de verbo obliga.numero. 12. &. 19. vbi distinguit. fo. 6.

6 Stipulatio generalis & indefinita limitatur secundùm naturam præcedentis contractus in.l.qui Romę pecuniam. §.duo fratres.numero. 11. ff.de verbo. oblig.fo.47.

6 Stipulatio monachi sine monasterio non valet.in.l.quod seruus.ff.de stipula.seruo.nu. 1.fo.68.

Et monachus sine monasterio dicitur,ingrediens religionem regulariũ mendicãtium,qui statim porfitetur. ibidem.

Et monachus sine monasterio dicitur ille, qui profitetur in manibus cuiusdam monachi.ibi.

6 Stipulatio vsusfructus, quod sit facti in.l.stipulationũ.§.& harũ omniũ. ff.de verb.oblig.nu.1.fo.4.

6 Stipulatio operarum quod si diuidua in.l.stipulationũ.§.&harum oĩm. ff.de ver. obliga. nu.2.fo.4.

6 Stipulatio sequens intelligiẽ in dubio de illa quãtitate, in qua pręcesit mutuũ in.l.triticũ dare.ff.de ver.oblig.nu.2.fo.37.

6 Stipulatio annua quare dicatur perpetua in.l.si stichũ?aut pamp.§.stipulatio.ff.de ver. nu.4.fo.13.

6 Stipulatio vt valeat inspicitur initiũ contractæ stipulationis: non tempus existentis conditionis in.l.vsufructus.ff.de stipula seruo.nu.8.&.5. nu.3.fo.67.

6 Stipulatio, & obligatio an differant?in l.stipulationũ.§. stipulatio aũt. ff.de ver.obliga. nu.2.fo.9.

6 Stipulatio facti simpliciter facta quãdo transeat ad heredes stipulãtis? in.l.si sic stipulatus.ff.de verb.obli.nu.3.fo.53.

6 Stipulatio legatorũ interposita hoc actovt nouatio fiat,quid nouetur?in l.prętoriarũ.§.j.ff.de stipula.seruo.nu.7.fo.103.

6 Stipulatio rem pupil.saluam fore.interposita nouat actionẽ tutelę.in.l. prætoriarũ.§.j.ff.de stipula. prætor. nu.8.fo.103.

6 Stipulatio rem ratam habe nouat condictionẽ indebiti quæ cõpeteret contra pcuratorẽ in.l.prętoriarũ.§.j.ff.de preto.stipula.nu.9.fo.103.

Conditio indebiti,nõ datur qñ solutio fit in iudicio iudice pcipiẽte.ibi.

6 Stipulatio damni infecti,interposita anno nouãdi,nouat interdictũ qđ vi aut clam in.l.prætoriarũ. §.j.ff.de pretor. stipul.nu.10. fo.103.

4 Stipulatio facti diuidui pœnalis copulatiuè & affirmatiuè concepta, si non impletur in præparatorijs iudicij committitur insolidum: sed p parte implete obstat exeptio,& est speciale in iudicijs in.l.si is qui ducẽta.§.vtrũ.nu.4.ff.de rebus dub.fo.106.

6 Stipulatio annua facta pauperi aut diuiti,nõ est trãsitoria ad heredes in l.si stichũ aut Pãphilũ.§.stipulatio.ff.de ver.obli.nu.2.fo.13.

Stipulatio facta pauperi videẽ facta causa alimentorũ.ibidem.

6 Stipulatio annua dicitẽ incerta, qa oritur actio ex stipulatu in.l. si stichũ aut Pamphilũ.§.stipulatio.ff.de ver.oblig. nu.2.fo.13.

6 Stipulatio operarũ incerta valet ĩ.l.ita stipulat⁹.ff.de ver ob.nu.5.fo.41.

Stipulatio opus faciendi non adiecta loco quando valeat? ibidẽ.

6 Stipulatio fundi simpliciter nomine nõ adiecto,quãdo valeat in.l.ita stipulatus. ff.de ver oblig. nu.6.&.9.fo.41.

6 Stipulatio facti tunc cõmittiẽ,quãdo trãsierit tãtũ tps,intra qđ potuerit explicari in.l.si ita stipulat⁹.ff.de ver.oblig.nu.1.fo.12.

Index ſingularium materiarum.

Dilatio reintegratur propter caſum repẽtinũ.ibidem.

6 Stipulatio annua dicitur vna,quia eſt vna actio.in.l.ſi Stichũ aut Pamphilum.§.ſtipulatio.ff.de verb.oblig.nu.1.fo.13.

6 Stipulatio nõ contrahitur per epiſtolam,ſed probatur.in.l. ſtipulatio non põt.ff.de verb.oblig.nu.5.fo.2.

6 Stipulatio facti diuidui cum pœna interpoſita in iudicijs,ſi in parte nõ obſeruatur,cõmittiť inſolidũ,licet obſtet exceptio pro parte: ſecus in cõtractibus,quia cõmittitur in totũ:& nõ obſtat exceptio. Et idẽ in iudicijs in ptinẽtibus ad deciſionẽ.in.l.eadẽ.§.cato.ff.de ver.ob.nu.18.f.6.

6 Stipulatio põt concipi inter abſentes,dũmodò ſe exaudiant. in.l. ſtipulatio nõ põt.ff.de verbo.obli.nu.8.fo.2.

6 Stipulatio pœnalis ſequens an nouet pręcedentẽ?in.l.ita ſtipulatus. ff. de verb.obl.nu.26.&.32.vbi ſummat.fo.41.

6 Stipulatio pœnalis indiuidui, adiecta facto diuidua,ſi fiat contra ſtipulationẽ facti diuidui p vnũ ex hæredibus ꝓmiſſoris,an in totũ, vel pro parte cõmittať?in.l.eadẽ.§.cato.ff.de verb.obli.nu.20.fo.6.

6 Stipulatio facta alteri aut interpoſita ſuper eo,quod erat ipſius ſtipulãtis,vel ſibi debitũ,etiã naturaliter tantũ valet.in.l.ſi quis cũ aliter.§.alteri ſtipulari.ff.de ver.obl.nu.3.&.8.fo.18.

6 Stipulatio iſta,licere vti frui,continet factũ.in.l.ſi quis cum aliter.ff.de verb.obli.§.ſi quis ita .nu.3.fo.17.

Stipulatio merè pſonalis ꝙ alia ſit in pſona hæredis,alia in perſona defuncti.ibidem.

6 Stipulatio ire,agere,licere.quòd ſit merè pſonalis & nõ trãſeat ad hęredẽ niſi expſsè dicať.in.l.ſi qs cũ aliter.§.ſi qs ita.ff.de ver.ob.nu.4.fo.17.

6 Stipulatio pœnalis ſimpliciter interpoſita,an cõprehẽdat factũ alienũ? in.l.ſi quis cũ aliter.§.ſi quis dolũ malũ.ff.de ver.obli.nu.1.fo.18.

6 Stipulatio debet intelligi ſecundũ naturã pręcedentis contractus. in. l. venditores.ff.de ver.obli.nu.3.fo.38.

6 Stipulatio pœnalis appoſita loco particularis ceſſationis non nouat præcedentẽ ſtipulationẽ.in.l.ita ſtipulatus.ff.de ver.obl.nu.31.fo. 41.

6 Stipulatio ſimplex,& pura qualiter cõmittať quoad petitionẽ,obligationẽ & morã.in.l.ita ſtipulatus.ff.de verb.obli.nu.33.&.37.fo.41.

6 Stipulatio quãtumcũq; pura qualiter intelligať habere diẽ?in.l.ita ſtipulatus.ff.de ver.obli.nu.34.fo.41.

6 Stipulatio de iudicio ſiſti, interpoſita ſine die,valet.in.l.ita ſtipulatus. ff.de verb.obl.nu.10.fo.41.

6 Stipulatio cõtinens incertã quãtitatẽ qñ & quibus caſibus valeat?in.l. ita ſtipulatus.ff de ver.obl.nu.4.fo.44.

6 Stipulatio ſequens qñ tollat morã præcedentis ſtipulationis?in.l. cum qui ita.§.ſi hominem .ff.de ver.obli.nu.2.fo.23.

6 Stipulatio ad intereſſe,qñ cõmittiť in obligatio.facti,an reus ſit obligatus copulatiuè ad factũ & ad intereſſe:an alternatiuè,id eſt, aut ad factum,aut ad intereſſe?vbi ꝙ alternatiuè.in.l.ſtipulationes non diuiduntur.ff.de verb.oblig.nu.35.fo.26.

6 Stipulatio ꝙ valeat ſi dico,ꝓmittis mihi ſex medaleas: & reſpondes, ꝓmitto duos aureos,ſi tres medaleę valebant aureũ.in.l.quæ extrinſecus.ff.de verb.obl.nu.2.fo.25.

6 Stipulatio de defendendo in vna actione eſt indiuidua.in.l.eadẽ.§.cato. ff.de verb.oblig.nu.22.fo.6.

6 Stipulatio ſi interuenit in contractu emptionis, & venditionis, & quis ſit deceptus vltrà dimidiã iuſti pretij,an habeat remediũ huius.l.in. l. ſi quis cum aliter.ff.de verb.obl.nu.4.fo.16.

Stipulatio interpoſita in cõtractu emptionis & venditionis,eſt ęqualis ad emptionẽ & vẽditionẽ,& qñ nouat actionẽ primã illã,nouat cũ oĩb⁹ ſuis qualitatibus.ibi.

6 Stipulatio factorum an dicať diuidua:vel indiuidua & quæ facta dicãť diuidua?in.l.ſtipulatiões nõ diuidũť.ff.de ver.ob.nu.25.fo.26.

6 Stipulatio quæ propriè intelligi nõ põt,trahiť ad impropriam.in.l.ſi qs cũ aliter.§.hi qui ſunt.ff.de ver.ob.nu.2.fo.17.

6 Stipulatio facta alteri,ſi à prĩcipio nõ interfuit ſtipulatoris,ſed ex poſt facto,ꝙ ſtipulatio valet.in.l.ſi qs cũ aliter §.alteri ſtipulari.ff. de verbo. oblig.nu.10.fo.18.

6 Stipulatio rẽ rat.haberi,an mereatur executionẽ?remiſsiuè.in.l.in ſtipulatione.ff.iudic.ſol.nu.4.fo.107.

2 Stipulatio acceſſoria quando veſtiat pactum ſuper principali.in.l.lecta.nume.8.ff.de rebus creditis.fol.21.

Stipulatio appoſita ſuper contractu an impediat actionem oriri ex cõtractus.remiſsiuè.ibi.nu.11.

6 Stipulatio collata in perſonam obligantis per futurum ſubiunctiui qñ valeat.in.l.ita ſtipulatus.ff. de ver.oblig.nu.11.fol.41.

2 Stipulatio rem tradi & quęlibet ſtipulatio facti, dicitur continere incertum. in.l.certi cõdictio.nu.25.ff.de reb.eodem.fo.10.

2 Stipulatio ſi præcedat,& ſequatur pactum,vel contractus de certum. qui videatur, facta nouatio?in.l.ſingularia nu.11.ff.de rebus credi.ſi certum peta.fo.14.

7 Stipulatio eſt cõtract⁹ in.l.ſi vt ꝓponis.nu.11.C.de condi.ob.cau. fo.135.

1 Stipulatio quę nõ poteſt cõmitti nõ debet interponi in.l.nõ cogẽdum. §.ſi procuratori.nu.2.ff.de procu.fo.109.

1 Stipulatio nouans ſententiã non habet executionẽ in.l.minor. iij.nu.2. ff.de mino. xxv.ann.fo.137.

2 Stipulatio conditionalis ſi præcedit & ſequatur pactũ nudũ, continẽs purè illud quod eſt in ſtipulatiõe,quòd debetur purè. & quõ in. l.lecta. nu.24. ff.de rebus creditis. fo.21.

6 Stipulatio quando incipit à defuncto,cui maior ſucceſsit cum quo nihil eſt geſtũ,minoris perſona nõ cõſideratur,ſed maioris à quo initium habuit: & ideo minori non competit reſtitutio.in.l.cum filiuſta.§. in hac ſtipula.ff. de verò ob.nu.2.fo. 22.

6 Stipulatio habens cõditionem caſualem,tranſit ad hæredes:ſecus, ſi poteſtatiuam in.l.ſi decem cum petiero.ff.de ver.oblig.nu.6.fo.21.

1 Stipulatio nouans eſt duplex.in.l.reſcriptum.§.ſi pacto. nu.1.ff.de pactis.fo.84.

1 Stipulatio pœnalis an nouet pręcedentem remiſsiuè, ibidẽ. nu.eo.

6 Stipulatio facta alteri,non eſt contra,ſed pręter legem in.l. ſi quis cum aliter.§.alteri ſtipulari ff.de ver.oblig. nu. 5.fo.18.

6 Stipulatio in diem an & qualiter cõmittatur quo ad obligationẽ, quo ad actionem & quo ad moram?in.l.ita ſtipulatus.ff.de ver.oblig.nu.38. &.40.fo.41.

6 Stipulatio in diẽ ſubintellectam à lege,an ſtatim producat actionem & obligationẽ?in.l.ita ſtipulatus.ff.de ver.oblig.nu.39.fo.41.

Effectus qui cauſantur quęrere,an ex ſtipulať. ante diẽ ſit nata obligatio & actio. ibidem.

6 Stipulatio rem rat.habe.de qua in hoc tex. an ſit prætoria.in.l. eadem. §.cato.ff.de verb.oblig.nu.24.&.28.in fi.fo.6.

6 Stipulatio annua quando ſit vna,& quando plures.in.l. ſi ſeruus cõmuni Mæuij. §. cũ ſeruus fructuarius. ff.de ſtipul.ſeruo.nu.3. fo.67.

6 Stipulatio iſta,dolum malum abeſſe & habere licet.nõ continet niſi factum ſuum & ſucceſſorum:& quos poteſt prohibere.in.l.inter ſtipulantem.ff.de ver.oblig.nu.2.fo.32.

2 Stipulatio & cõtractus ſi fiant ſimul & ſemel, nec alter pręcedat alterũ quãdo inducatur nouatio in.l.ſingularia nu.13.ff.de rebus creditis.ſi certum peta. fo.14.

2 Stipulatio non ſit ab initio conditionalis an verò ſit pura,& poſtea promittatur ſub conditione differentià.in.l.pecuniam.nu.2.ff.de rebus creditis. fo.20.

2 Stipulatio de euictione cum quid compromittitur ex forma ſtatuti:nõ aũt cum quis ſponte ſua in non ſuũ iudicem cõſenſit.in.l.ſi dictũ.§.ſi cõpromiſero.nu.1.ff. de euictionibus. fo.147.

5 Stipulatio prętoria ꝙ non dicatur actio, ſed per officium iudicis petiť in.l.obligationes.ff.de act.& ob.nu.28.fo.178.

2 Stipulatio facta nominatim defuncto,quòd nõ valeat. in.l.eius qui.nu. 25.ff.de rebus creditis.fo.23.

2 Stipulatio rem dari & rem tradi quãdo iunguntur ſimul,habetur ratio fructuũ in.l.ſi ſtipulatus.nu.1.ff.de vſuris.fo. 148.

2 Stipulatio interpoſita ſuper cõtractu emptionis, ſocietatis, & ſimiliũ, an impediat actionũ oriri ex eo contractu.in.l.ſingularia.nu. 9.ff.de rebus.credit.fo.14.

Et ſi ex tali cõtractu dantur duę actiones,quarũ vna eſt bonę fidei,alia ſtricti iuris.ibidem.

5 Stipulatio facta hoc modo, promittis. x.illi.non valet: ſed debet dicere, ꝓmittis mihi ꝙ dabis.x.in.l.quęcunq;.ff.de actio.& oblig. nu.1.fo.180.

Stipulatio in pſona procuratoris domini abſentis,ita debet cõcipi:promitus mihi ꝓcuratorio nomine Titij,ꝙ Titio dabis.ibidẽ.nu.3.

2 Stipulatio appoſita incõtinenti,& continens idem:an inducat nouationem in.l.duo ſocietatem.nu.1.ff.pro ſocio.fo.113.

Stipulatio pœnalis,an nouet pręcedentẽ obligationẽ. ibi.nu.2.

2 Stipulatio facti quando requirat locum in.l.non vtiq;.§.ſi quis ita.nu.4. ff.de eo quod certo loco.fo.72.

2 Stipulatio pœnalis quòd nõ nouet nec perimat. actionẽ deſcendentẽ ex cõtractu emptionis in.l.lucius titius.nu.1.ff.de actio. empti. fo.126.

2 Stipulatio ſequens nouat actionẽ ex cõtractu,quãdo continet illud idẽ quod principaliter veniebat.ſecus ſi cõtinet illud quod cõtractũ informat in.l.prædia mihi.nu.2.ff.de act.emp.fo.125.

5 Stipulatio interpoſita acquiritur abſenti actio vtilis,ita demũ,ſi ratum habeat in.l.certi cõditio.§.ſi nummos.nu.14.ff.de rebus credi.ſi certum peta. fo. 12.

2 Stipulatio interuenit in cõtractu. an videatur renouatus cõtractus tacitè in.l.item quęriť.§.qui implete.nu.13.ff.de locato & conducto.fo.128.

6 Stipulatio cautionalis à iudiciali in quo differat?in.l.prætoriarum.§.j.ff. de præto.ſtipula.nu.3.fo.103.

6 Stipulatio iudicatum ſolui interponitur ante lit cõteſt.poteſt qñq; procurator interponi poſt.in rub.iudicatum ſolui.nu.1.fo.107.

Cautio iudicatum ſolui præſtať à quocũq; cõuento nomine alieno. ibi.

6 Stipulatio ſecunda quando continet idem quod prima,non valet.in. l. valerianus.ff.de præto.ſtipula.nu.1.fo.105.

6 Stipulatio iudicialis dici debet omnis ſtipulatio prętoria, quæ reſpicit effectum ſententię in.l.prætoriarũ.§.j.ff.de ſtipula.præto.nu.1. fo.103.

Item ſtipulatio de no.ope.demoliendo. ibidem.

6 Stipulatio de defendendo ꝙ extinguať lata ſententia,ſicut fideiuſsio de iudic.ſiſti.in.l.cum quęrebatur.ff.iudica.ſol.nu.5.fo.111.

Stipulatio ſi

6 Stipulatio si habet diem & conditionem, quando ex ea nascatur obligatio & actio. in.l. ita stipulatus.ff.de verb.oblig.nu.51.fo.41.
6 Stipulatio pœnalis incipiens à præcedenti conditione: quando committatur, & ex ea nascatur obligatio & actio.in.l.ita stipulat⁹.ff.de ver. oblig.nu.52.fo.41.
6 Stipulatio pœnalis incipiens à præcedenti pactione vestita quãdo cõmittatur, & ex ea nascatur obligatio & actio? & an sufficiat interpellatio? vbi quid requiratur? in.l.ita stipulatus.ff.de verb.oblig.nu.54.fo.41.
6 Stipulatio semel cõmissa ad totale interesse, non potest amplius cõmitti: secus si ad particulare.in.l.cũ quærebatur.ff.iudica.solui.nu.1.fo.111.
6 Stipulatio ob rem non defensam quando cõmittatur, & impediatur cõmitti, & mora possit purgari vsque ad sententiam in.l.cum quærebatur ff.iudica. sol.nu.2.fo.111.
6 Stipulatio iudica. solui, semel commissa, an iterum committatur in.l.si vnus.ff.iudi.sol.nu.1.fo.112.
6 Stipulatio quæ ad particulare interesse cõmittitur, potest sæpius committi.in.l.si procurator.ff.rem rat.hab.nu.1.fo.115.
6 Stipulatio quæ continet quantitatem, diuiditur inter hæredes promissoris in.l.pretoriç.ff.de preto.stipu.nu.2.fo.104.
6 Stipulatio iudicatũ solui ante sñiam, continet quantitatẽ incertam, sed post sententiã, certam.in.l.pretoriç.ff.de preto.stipu.nu.3.fo.104.
6 Stipulatio de rato committitur ad sumptus litis tantum, quando verus procurator egit & succubuit: postea dominus egit & obtinuit.in.l.si fine.§.j.ff.rem rat.hab.nu.5.fo.116.
5 Stipulatio pœnalis, quòd nõ nouet precedentem obligationẽ ex causa onerosa.in.l.si sẽ nõ obtulit.§.si ex cõuentiõe.nu.3.ff.de re iudic.fo.117.
6 Stipulatio rem rat.hab.si est interposita in iudicio, habet executionem paratam: si extra iudicium, opus est nouo ꝓcessu in.l.si fine.§.j.ff.rem rat.hab.nu.15.fo.116.
6 Stipulatio ad quid committatur, quando procurator egit & obtinuit? in.l.si fine.§ j.ff.rem rat.hab.nu.13.fo.116.
Et dominus egit, sed litem ad finem non perduxit. ibidem.
Stipulatio si concipitur sub duabus cõtrarijs cõditionib⁹, adueniẽte prima, non potest stipulatio alia cõditione committi.in. §.& ante nos.nu.2.in authen.de nõ eligendo.&c. fo.6.
1 Stipulatio sine cã an valeat remissiuè.in.l.toties.nu.10.ff.de iter.fo.197.
Stipulatio cõcepta sub duabus cõtrarijs conditionibus, si cõmittitur ex vna, ex alia cõmitti non potest.in.§.quoniam infirmas.nu.1.in authen. de nuptijs.fo.21.
Et quid in pacto? ibidem.
6 Stipulatio habere licere quando committatur? in.l.si quis cumaliter §.si quis fortè non.ff.de verb.oblig.nu.3.fo.17.
6 Stipulatio ista habere licere: quòd cõmittatur cõtra singularem successorem.in.l.si quis cũ aliter.§.sicut aũt ex parte.ff.de ver.oblig.nu.1.fo.17.
7 Stipulatio apposita super aliquo cõtractu, debet intelligi secundũ naturam illius contractus, super quo interponitur.in.l. cũ mota. nume.6. C.de transact.fo.61.
1 Stipulatio tollitur per aliam stipulationẽ, si hoc agitur.in.l.si vnus.§. pactus ne peteret. nu.2.ff.de pactis.fo.86.
6 Stipulatio alternatiua dicitur vna, quantũ ad solutionẽ: duę, quoad res in ea deductas. l.scire debemus.ff.de ver oblig. nu.3.fo.14.
6 Stipulatio genralis refertur ad specificata si potest salua ratione recti sermonis, & non refertur ad dependentia ex testamento. qui Romę pecuniam.§.duo fratres.ff.de ver.oblig.nu.12.fo.47.
6 Stipulatio turpis quando sit nulla tam ex parte stipulatoris, quàm promissoris: & quid quãdo ex parte promissoris tantum? in.l. generaliter nominis.ff. de verb.oblig.nu.1.fo.14.
6 Stipulatio quando dicatur concipi generaliter, & quãdo vniuersaliter? in.l.scire debemus.ff.de ver.oblig.nu.1.fo.14.
6 Stipulatio quando est vna, vtrum stipulator agere possit ad partẽ. in.l. scire debemus.ff.de ver.oblig.nu. 5.fo.14.
6 Stipulatio quæ habet diem incertam, quando committatꝛ, & an sit nata obligatio & actio.in.l.ita stipulatus.ff.de ver.nu. 41. fo.41.
5 Stipulatio damni infecti, qđ trãseat ad singularẽ successorẽ: vt ex facto eius teneatꝛ venditor.in.l.fluminũ.§.adijcitꝛ.nu.1.ff.de dãno infec.fo.42.
1 Stipulatio non valet nisi habeat in se consensum.in.l.huius edicti.§. conuentionis.nu. 2.ff.de pactis. fo.80.
1 Stipulatio de euictione cõmittitur etiam si sententia non sequatur quãdo est notoriũ quòd res sit aliena. in.l.vtiq̃.nu.1.ff. de rei vendi.fo.173.
4 Stipulatio annua quãdo dicatur vna, vel dicantur plures.in.l.si ex toto. §.si ita lega.nu.2.ff.de lega.primo. fo.5.
4 Stipulatio pœnalis, an cõmittatur in omnibus statim quòd cessatum est in vna ex pluribus prestationibus.in.l.j.§. quòd in annos. nu.3.ff.de penu legata. fo. 86.
6 Stipulatio quã facit monachus, quẽ Abbas scit nõ iustè professum, nõ queritꝛ monasterio.in.l.si seruus testamẽto.ff.de stipu.seruo. nu.1.fo.68.
6 Stipulatione quando res plures continẽtur, an dicantur vna, vel plures stipulationes.in.l.scire debemus.ff.de ver.oblig.nu.2. fo.14.
6 Stipulatione principali vitiata, quãdo vitietur stipulatio pœnalis? in.l. ita stipulatus.ff.de ver.blig.nu.12. fo.41.
1 Stipulatiõe vel pacto partis qualiter quęratꝛ filio remissiuè.in.l.si tibi decem milia.§.si pactus.nu.10.ff.de pactis.fo.85.
6 Stipulatione conditionali possibili seu contingenti cõtracta, quę si habet ad esse & non esse, ante euentum conditionis non est nata obligatio nec actio.in.l.ita stipulatus.ff.de ver.oblig.nu. 49.fo.41.
6 Stipulatione nouante obligationem in diem, an statim agi possit: in. l. si stichum.§.j.ff.de nouat. & deleg.nu. 1.fo.83.
2 Stipulatione quando nouetꝛ actio prima? in.l. certi conditio.§. quoniã. nu.7.ff.de rebus credi.fo.11.
2 Stipulatione pœnali quãdo nouetur prima obligatio.in.l. pędia mihi. nu.7.ff.de act.empti.fo.125.
6 Stipulatione necdum cõmissa an possit agi ad id quod deuenit in prima stipulatiõe vestita? in.l.ita stipulatus.ff.de ver.oblig.nu.55.fo.41.
5 Stipulatione facta p procuratorem in instrumẽto guarentigiato, quod ex forma statuti habet executionem, quæritur domino successione in l.possessio.§.& si possessio.nu.3.ff.de acquir.posses.fo.97.
2 Stipulatione rẽ dari interposita non cõmittitur stipulatio ad interesse, sed quis tenetur ad dandũ in.l.videamus.§.si actionẽ.n.1.de vsur.fo.150.
Et quòd fructus veniũt post litem contestatam. ibidem.
Stipulatio rem tradi vbi intercessit à tẽpore morę & nõ fruct⁹.ibi.nu.2.
Et fructuũ ratio habetur post litem cõtestatam. ibidem.
Stipulatio vbi continet rem dari vel rem tradi, quòd veniũt fructus, & de eis habebitur ratio.ibi. nu.3.
Et vbi etiã stipulatio succedit in locũ cõtractus emptionis, & venditionis, tũc secundùm eius naturã veniũt fructus.ibidem.nu.4.
6 Stipulationes facte inter hæredes, quoad petitionem, dicuntꝛ indiuiduę: & cuilibet competit actio insolidum, & si agitur ad interesse, agitur pro parte.in.l.eadem.§.si is qui duplum.ff.de ver.obli.nu.1.fo.9.
6 Stipulationes quænam interponãtur per verba futuri tẽporis, vel per infinita & per verba presentis temporis.in.l.stipulationũ. §. stipulatio aũt.ff.de ver. oblig.nu.4.fo.9.
6 Stipulationes prætorię non nouant primam actionem, sed illam nouat faciunt, quam facit lit.contest.& sententia.in.l. prætoriarũ.§.j.ff.de prętor.stipul.nu. 6.fo.103.
Stipulationes quę ex necessitate interponuntur, non nouant, nisi expræssè agatur. ibidem.
6 Stipulationes de iudicio sisti, & aliæ quare dicantur cõmunes.in.l.prætoriarũ.§.j.ff.de prætor. stipul.nu.12.fo.103.
6 Stipulationes prętorię seu cautionales habent instar actionum, quia ab inuito extorquem⁹.& principaliter peti possunt ita etiam stipula.rem rat.hab.in.l.prętoriarũ.§.j.ff.de stipulat. pręt or.nu. 4.fo.103.
6 Stipulationes quæ nam impediant litis ingressum. in.l.cũ quærebatur ff.iudica. sol.nu. .fo.111.
5 Stipulationis damni infecti forma quæ sit.in.l. fluminũ.§.vitiũ autem. nu.4.ff.de dam. infect.fo.42.
6 Stipulationis concipiẽdę modi sex: quorũ aliqui validi, aliqui nõ.in.l. si quis cũ aliter.ff.de ver.oblig.nu.1.§.si stipuler.alicui.fo.19.
6 Stipulationis valor non potest esse in pendenti, sed acquisitio sic .i.an acquiratꝛ. in.l.si seruus cõmunis Męuij.§.cum seruus fructuarius. ff. de stipul.seruo.nu.4.fo.67.
5 Stipulatiõis verba debent intelligi secundũ naturã contractus, sup quo interponitꝛ.in.l.damni.nu.1.ff.de damni infecto.fo.45.
1 Stipulationis nouantis effectus põt restringi, ex volũtate partiũ.in.l.in personã.§.qui pecuniã.nu.3.ff. de pactis.fo.89.
6 Stipulationib⁹ prętorijs interponẽdis, an quis cogatꝛ pœnã promittere. in.l.in hmõdi.ff.de preto.stipul.nu.1.fo.105.
6 Stipulator in casu.l.cũ stipulatus non põt pœnam petere opus eligendo, nisi sit adiecta clausula, rato manente pacto.in.l.cum stipula.sim.ff. de ver.ob.nu.9.fo.40.
6 Stipulaturũ si me dixerim & numero, & postea non stipulor, & numeratio nascitꝛ actio.in.l.si ita fuero stipulatus. §.cum pecuniam. ff.de noua.& deleg nu.4.fo.83.
2 Stipulatus si quis sit simplr nullo adiecto loco solutiõis & cõueniat reũ alibi, quàm in loco promissionis, quòd actio nõ sit arbitraria. in.l.quòd si ephesi.nu.2.ff.de eo quòd certo loco. fo.72.
6 Stipulatus sibi & hæredib⁹ suis vsum alicuius fundi, si decedat pluribus hæredibus relictis, an quilibet habebit totum vsum, vel partem eius? in l.eadem.§.cato. ff.de ver.oblig.nu.29.fo.6.
6 Stipulo primò iter, secundò actum: an nouatio presumatꝛ: quòd sic.in.l. si pupillus.§.qui actũ.ff.de nouat.& delega.nu.1.fo.84.
6 Stipulor à te oẽs seruos tuos, & tu promittis oẽs, excepto vno, an & q̃n valeat stipu? in.l.stipulatio.nõ põt.§.sed si mihi.ff.de ver.obl.nu.2. fo.3.
5 Strata propriè dicitꝛ via matonata lapidib⁹ viuis, vel coctis.l.pretor ait.ff.de via publi.& itinere publ.fruẽdo.nu.2.fo.149.
1 Strata cũ intrãt in plateã desinit esse strata.in.l.flumine.§.idem iuris est. nu.1.ff.de serui.rust.prædi. fo.187.
Strata, & via sunt diuersa.in.l.absit.nu.1.C.de priuile. domus augustæ lib.xj.fo.52.
Studiosæ percu tere dicitꝛ, qui certo ꝓposito percutit.in.l.nemo.nu.5.C.de thesauris.lib.x. fo.12.

Index singularium materiarum

5 Stultè interroganti, rusticè respondendum est.in.l.domitius.nu.1.ff.qui test.face.poss.fo.102.

6 Stuprum est species separata ab adulterio & incestu, & committitur in viduã vel in virginem, & quid operetur q̃ quis teneatur de adulterio & stupro, vel de stupro & incestu, cum æqualis sit pœna.in.l.si adulteriũ. ff.ad.l.iul.de adul.& stup.nu.4.&.5.fo.176.

6 Suadens, mandans, vel fieri faciens, an teneatur ex propria significatione verborum.in.l.hæc verba.ff. ad leg. iul. de adul.& stup.nu.1.fo.170.

2 Subditus pro domino an testificetur. Et an dominus subdito, remissiuè.in.l.idonei.nu.1.&.2.ff.de testi. fo.155.

7 Subditus quando admittatur pro domino ad testificãdum.in.l. eos.nu. 2.C.de testibus.fo.150.

1 Subhastatio debet fieri quando venditur res minoris.in.l. ait prætor.§. hodie.nu.1.ff.de mino.xxv.an.fo.133.

Subhastatio, quòd fieri debeat in vendendis rebus minorũ.in.l. si tem pora.nu.11.C.de fide instru.& iure hast.fisca.lib.10.fo.8.

Subhastatio non requiritur, quando venduntur res mobiles, quæ consuetę sunt vendi in foro.in.l.quod in libellũ.nu.1.C.de fide instru.& iure hastæ fiscalis.lib.10.fo.7.

Subhastatio in quibus contractibus requiratur? remissiuè.in.l.quod in libellum.nu.1.C.de fide instru.& iur.hastæ fisca.lib.10.fo.7.

5 Subhastationis forma quæ sit, vbi quòd voce preconis, vel per edictum debet innotescere.in.l.licitatio. numero.2.ff. de publicanis. & vectigalib.folio.53.

Et tempus subhastationis in rebus fisci ecclesiarum & minoris, est.xx. dierum; in alĳs arbitrarium.ibi.nu.3.

Subiens onera sponte, a quibus poterat excusari, debet protestari, ne præiudicet sibi, vel suo priuilegio. Et quando fuit imposita præstãtia, quam soluit, licet nõ tenetur.in.l.veterani.nu.1.C.de ĳs qui sponte. nu. me.poli.subeunt.lib.10.fo.26.

4 Subiecta talia sunt, qualia prędicata demonstrant.in.l.fundum. nu.1.ff. de fundo instru.fo.80.

3 Subiectio monachalis æquiparatur subiectioni filiali magis quã seruili.in.l.hæredes.nu.21.ff.de vulga.& pupi.sub.fo.137.

3 Sublato vno illud tollitur quod ex eo dependet, non autẽ tollitur quod per se subsistit.in.l.posthumi.§.licet autem.numero.2.ff.de iniust. rup. testa.folio.115.

Subrogatus loco alterius, succedit in ordinem subrogati.in.l. comperimus.nu.4.C.de proxi sacro.scrinio. lib.12.fo.59.

Subrogari quòd non debeat alius loco officialis defuncti, donec hæres officialis mortui, habeat salarium.in.l.matriculam.nu.2.C. de agẽtibus in rebus.lib.12 fo.59.

5 Subscribens quando videatur cõsentire? in.l.quę dotis.nu.26.ff.solu.ma trimo.fo.26.

2 Subscribens se, quando videatur consentire.in.l.sicut.§.non videtur.nu me.1.ff.qui potio.in pig.habe.fo.145.

1 Subscribens se scripturę factę per alium sibi præiudicat. in.l. emptor.§. lucius.nu.2.ff.de pact.fo.91.

3 Subscribens instrumentum, illud impugnare potest & quomodo? in.l. omnibus.§.si quis neget. numero.11.ff.quẽadmodum testamenta. ape riantur.fo.188.

6 Subscribẽdi accusationem forma: & ponũtur quatuor formę.in.l.si cui. ff.de accusa.& inscrip.nu.2.fo.159.

Subscriptio in accusatione, de consuetudine non apponitur. ibidem.

7 Subscribendi accusationi modus. in.l.si vteris.numero.2.C.de fide instrumentornm.fo.154.

1 Subscriptio notarĳ apposita in fine libri, refertur ad pręcedentia, si hoc exprimitur.in.l.si quis.§.si initium.nu.3.ff.de edendo.fo.75.

8 Subscriptio principis probat quãdo est redacta in corpore iuris. alĩs nõ. in.l.j.nu.4.C.quomodo & quãdo iudex.fo.62.

8 Subscriptio trium testium, non est necessaria in scriptura, ad quam pro bandum fit compensatio: sed pręsentia eorũ sic, quando debitor scripsit.in.l.scripturas.nu.3.C.qui pot.in pig.ha.fo.106.

6 Subscriptio specialis quęnam dicatur? in.l. pœna legis.ff. ad.l.corne.de fals.nu.1.fo.181.

Et qualiter debet intelligi speciale mandatum. ibidem.nu.2.

6 Subscriptio generalis facta à patre vel domino, quòd quo ad omnia prosit filio vel seruo: secus in extraneo scribente, nisi quo ad euitandum pœnam.in.l.diuus.§.Item senatus.ff.ad legem corneliam. de falsi. numero.1.folio.183.

6 Subscriptio schedulę fiẽda a partibus, qualiter fieri debeat, vt teneat? in l.diuus.§.item senatus.ff.ad leg.cor.de fal.nu.2.fo.183.

5 Substantia relictę non potest in arbitrium alterius coferri: sed dictatio scripturę sit.in.l.illa institutio.nu.1.ff.de hære.insti.fo.127.

7 Substantia contractus non cõfertur in arbitrium tertĳ incerti: sed illud quod est de natura & qualitate contractus.ibidem.nu.7.

4 Substantia contractus non potest conferri in voluntatem alterius contrahentium, etiam per verba arbitrium boni viri denotantia.in.l.si sic. legatum, nu.3.ff.de leg.j.folio.20.

1 Substantia rei, vel personæ nunquã percipitur per sensum corporeum. in.l. de ætate. nu.8.ff. de mino.xxv.anno. fo.138.

1 Substantiua duo quãdo ponuntur ante & postea sequatur adiectiuum illud dicitur venire ad determinationem, vtriusq;, quando hoc salua ratione recti sermonis fieri potest.in.l. extat. numero.2.ff. quod metus causa.folio.125.

3 Substantiua duo quando sic se habent adinuicem. quod vnum inest alteri, tunc vnum resoluitur in adiectiuum alterius.in.l.tutela. numero.5. ff.de tutelis.fo.46.

Substantiua si duo ponantur in oratione idem importantia, vnũ ipsorum adiectiuatur.in rubri.de agricolis.& censitis.numero.1. libro vndecimo, folio.43.

4 Substituens talem vulgariter & pupillariter & per fideicommissum valet.ista substitutio, & est in electiõe substituti, per quem succedat. in.l. recusare.§.titius.ff.de senatusconsul.fo.145.

8 Substituto directè, siue pupillariter, siue vulgariter competit beneficiũ huius legis.in.l.edicto.§.si autem aliquis.nu.10.fo.36.

4 Substituto petenti particulam testamẽti, debet dari sibi à notario cũ hæredis institutione.in.l.vt bonorum.numero.1.ff. de bono. possessio. secundũ tabu.fo.182.

5 Substituere filium bastardum filio legitimo & naturali, quando quis possit.in.l.quòd conditionis. numero tertio. ff. de mor.cau. donatio. folio.74.

3 Sustbituti per hęc verba quisquis mihi hæres erit, vocantur per nomina appellatiua, & pro hæreditarĳs portionibus.in.l.si in testamẽto. nu. 2.ff.de vulg.& pupil.sub.fo.142.

5 Substitutio non euanescit hæreditate adita, quando qui adĳt, restituitur.in.l.ex contractu.ff.de re iudi.nu.2.fo.128.

Substitutus potest venire de iure ciuili, quando primus hæres remanet de iure ciuili.ibi.nu.5.

Substitutio pupillaris, quòd conseruetur per istum tex.& per authenti. ex causa.in.§.siue igitur.numero.6 in authẽ.vt cum. de appellatio.cog. folio.51.

3 Substitutio facta omnibus, quando extinguatur per aditionẽ vnius ex pluribus hæredibus institutis.in.l.hæredes.nume.48.ff.de vulga.& pupil.substi.fo.138.

4 Substitutio si non habet locum, an primo reuertetur ad coniunctum vel ad venientes ab intestato.in.l.re coniuncti.nume.34.ff.de lega. tertio.folio.65.

3 Substituto statuitur terminus stante tempore substituti, qui incipit finito tempore instituti.in.l.quãdiu.nu.8.ff.de acqui.hære.fo.178.

4 Substitutio pupillaris, an euanescat instituto moriente in vita testatoris? remissiuè.in.l.cum patronus.nu.2.de leg.secũdo.fo.33.

3 Substitutio omnis est institutio. in.l.gallus. nu.5.ff.de libe. & posthumis.folio.107.

3 Substitutio facta in vnum casum, quãdo porrigatur ad alium. ibidem. numero.9.folio.108.

3 Substitutio vulgaris quòd habeat locum instituto decedente in vita testatoris.in.l.gallus.in.§.quidam rectè. numero. 2.ff.de liberis & posthumis.fo.108.

3 Substitutio facta de filio nepote, copulatiue intelligitur ordine sucessiuo.ibidem.numero.3.

3 Substitutio est fauorabilior quam legatum.in.l.sub cõditione. numero 2.ff.de hęredi.insti.folio.132.

3 Substitutio pupillaris facta puberi, an trahatur ad fideicommissum, remissiuè.in.l. moribus. numero.6.ff. de vulgari & pupillari substitutione.folio.139.

3 Substitutio pupillaris facta ab extraneo. quãdo mutetur in vulgarem. ibidem.nu.9.fo.140.

3 Substitutio facta filio naturali, quòd valeat, si legitimatur post mortẽ patris per principem.ibidem.nu.10.fo.eo.

3 Substitutio pupillaris facta non existente in potestate, an trahatur ad fideicommissariam? remissiuè.ibidem.nu.11.

3 Substitutio vulgaris facta adulto, vel extraneo est simplex.in.l.hęredes nu.3.ff.de vul.& pupil.fo.136.

3 Substitutio vulgaris sic dicitur. quia à quolibet, & cuilibet fieri potest & quare sic dicatur latius ponit.ibidem.nu.5.

3 Substitutio breuiloqua & compendiosa complectitur substutiões expręssas vulgares.ibidem.numero.8.

3 Substitutio vulgaris tacita quæ dicatur.ibidem.numero.11.fo.137.

3 Substitutio vulgaris partim tacita, & partim expressa, quę dicatur.ibidem.numero.12.

3 Substitutio hęres non erit, quot casus comprehendat.ibidem.nu.13.

3 Substitutio vulgaris facta in casu, si hęres non erit: porrigitur ad casum si esse non poterit.ibidem.nu.14.

3 Substitutio facta in vnum tempus non porigitur ad aliud. ibidem.numero.15.

3 Substitutio vulgaris qualiter, & quibus verbis fiat. ibidem.nu.16.

3 Substitutio vulgaris quòd concipiatur verbis priuatiuis. vel negatiuis. ibidem.numero.17.

Substitutio

3 Subſtitutio vulgaris quòd non ceſſet interim, quando eſt ſpes, quòd inſtitutus qui repudiauit veniat per reſtitutionem in integrum. ibidem. numero. 19.

3 Subſtitutio pupillaris ſi ſit facta ventri: & venter non naſcitur, an ſubſtitutus admittatur ex tacita vulgari? ibidem. nu.33. fo.138.

3 Subſtitutio vulgaris expreſſa facta furioſo, an contineat tacitam exemplariam? remiſsiuè. ibidem. nu.37.

3 Subſtitutio vulgaris tacita, contenta in pupillari expreſſa, an trahat̃ ad bona pupilli. ibidem. nu.40.

3 Subſtitutio vulgaris, partim tacita, partim expreſſa, an admittatur contra fratrem in caſum tacitum. ibidem. nu.34.

3 Subſtitutio vulgaris quomodo & per quem extinguatur. ibidem. numero.46.

3 Subſtitutio pupullaris facta adulto, vel extraneo, quòd contineat tacitã vulgarem. ibidem. nu.57. fo.139.

4 Subſtitutio compendioſa facta per verba communia intra tempora pubertatis, ſi ſunt appoſita illa verba quòd ſubſtitutus à ſe capiat, intelligitur directa de præſumpta mẽte teſtatoris. in.l. titia cũ. §. lucius. nu. 2. ff. de lega. ſecũdo. fo.34.

4 Subſtitutio directa facta in codicillis trahitur ad fideicommiſſum, etiã ſi fratres ſint in medio. in.l. ſcęuola reſpondi. nu.1. ff. ad ſenatuſcon. trebel. fo.156.

4 Subſtitutio tacita quæ venit ex interpretatione, quando admittatur cõtra matrem vel fratrem diſiuncti? ibidem. nu.3.

4 Subſtitutio facta in caſum ſi noluerit, an porrigatur ad alium caſum ſi non potuerit? in.l. pater ſeuerinam. numero. 2. ff. de condi. & demon. folio. 130.

3 Subſtitutio vulgaris facta in bonum caſum, quãdo porrigatur ad alium caſum non expreſſum? in.l. ſi mater. §. ſi filius. nu.3. ff. de vulga. & pupil. ſubſti. fo.152.

1 Subſtitutus in locis iudicis abſentis, vel mortui dicitur ordinarius & nõ delegatus. in.l. quęcunq;. numero. 6. ff. de officio eius cui man. eſt iuriſ. folio.45.

4 Subſtitutio vulgaris expreſſa facit de neceſſario voluntarium, non tacita. in.l. conditionibus. numero. 5. ff. de cõditioni. & demonſtrationibus. folio. 117.

3 Subſtitutio pupillaris facta in teſtamento ſi in codicillis adimat, quid operatur talis ademptio. in.l. ſæpiſsime. numero.24. ff. de iure codicillo. folio.198.

3 Subſtitutio facta in vnum caſum an porrigatur ad alium. in.l. iam hoc iure. numero.2. ff. de vulg. & pup. ſub. fo.142.

3 Subſtitutio facta pupillo, & furioſo an ſit exemplaris. in.l. lege. xij. tabu. nu.1. ff. de cura. furio fo.95.

3 Subſtitutio facta in tempus, an dicatur facta in diem vel conditionem? in.l. ſi mater. numero primo. ff. de vulgari & pupillari ſubſtitutione. folio. 152.

8 Subſtitutio, quando eſt facta per nomen collectiuum ſub conditione, non habet locum, niſi conditio ſubſtitutionis euenirit in perſona vtriuſq;. in.l. cum quidam. numero.2. C. de impuberi. & ali. ſubſtitutio. folio.24.

8 Subſtitutio an conſeruetur per authen. & quæ in authen. ex cauſa. nu. 16. C. de lib. præte. vel exhęre. fo.28.

8 Subſtitutio pupillaris directa facta in teſtamento de extraneis quòd reuocatur in codicillis, quando ſunt ſubſtituti venientes ab inteſtato. in.l. hoc inter liberos. §. ſi quis autem. nume.3. C. de teſta. & quæ ad teſta. ordi. fo.18.

8 Subſtitutio comprehenſa in breuiloqua, vel compendioſa, non dicitur tacita. in.l. in teſtamento. nu.2. C. de teſt. mili. fo.15.

Subſtitutio compẽdioſa facta à milite, poſt aditam hæreditatem, quòd non ſit fideicõmiſſaria. ibi. nu.4.

Et ſubſtitutio de qua hîc, intra quantum tempus valeat. ibidem. numero. 5.

8 Subſtitutio facta poſteris, poſt eorum mortem intelligitur ſi deceſſerint ſine liberis. in.l. generaliter. §. cum autem. numero.1. C. de inſtitu. & ſubſti. fo.21.

3 Subſtitutio pupillaris an vitietur ſi ille cui eſt facta, deſierit eſſe in poteſtatem patris ante mortem teſtatoris. in.l. moribus. nu.14. ff. de vulg. & pupil. ſubſt. fo.140.

3 Subſtitutio pupillaris quòd non extinguatur quando pupillus exijt poteſtatem patris per dignitatem. in.l. moribus. nu.5. ff. de vulg. & pup. ſub. fo.140.

3 Subſtitutio pupillaris facta à patre in teſtamento minus ſolenni valet. quando alter filius eſt ſubſtitutus, ſecus ſi extraneus. ibidem. numero.18.

3 Subſtitutio pupillaris duplex. ibidem. nu.26.

3 Subſtitutio pupillaris, an trahantur ad omnia bona in puberis? ibidem. numero.30.

3 Subſtitutio pupillaris partim tacita, & ptarim expreſſa quando excludat matrem. ibidem. nu.e3.

3 Subſtitutio exemplaris ad hoc vt fieri poſsit, an ſufficiant qualitates, de quibus hîc ſemel extitiſſe, licèt poſtea deſinaret. in.l. ex facto. nu.1. ff. de vulg. & pupil. ſub. fo.154.

3 Subſtitutio exemplaris quare ſic dicatur. ibi. nu.4.

3 Subſtitutio exemplaris in quibus conueniat cum ſubſtitutione in pupillari in cauſa producente. ibidem. nu.5.

3 Subſtitutio exemplaria fit maiori. ibidem. nu.9.

3 Subſtitutio exemplaria facta per matrem, ante tranſitum ad ſecunda vota ipſa tranſeunte euaneſcit. ibidem. nu.13. fo.155.

3 Subſtitutio exemplaria quòd fieri poſsit etiam quando furioſus, vel ſimiles ſubſtituti, ſunt in minori quantitate. ibidem. nu.20.

3 Subſtititio pupillaris expreſſa, an contineat tacitam exemplariam? ibidem. numero. 25.

3 Subſtitutio exemplaris, an ſic dari poſsit generaliter & tacita ſpecialiter. ibidem. nu.27.

3 Subſtitutio exemplaris partim expreſſa, & partim tacita an detur? ibidem. numero.28.

3 Subſtitutio exemplaris qualiter effectu conueniat vel diſconueniat. ibidem. nu.34.

3 Subſtitutio excplaris, ſi à patre, vel matre fuerit facta furioſo, quis ſubſtitutus admittatur. ibidem. nu.36.

3 Subſtitutio exemplaris qualiter finiatur, & an concordet in hoc cũ pupillari. ibidem. nu.39. fo.156.

3 Subſtitutio exemplaris finitur ex defectu eius cui ſubeſt. ibidem. numero.46.

8 Subſtitutio quando impediat iure accreſcendi. in.l. teſtamento. nu.3. C. de impub. & ali. ſub. fo.22.

8 Subſtitutio vulgaris facta verbis affirmatiuis, dicitur vulgariter dubia, & valet. in.l. cum in libris. numero.3. C. de hære. inſti. & quę perſo. hære. inſti. non poſ. fo.20.

Subſtitutio pupillaris facta extraneo, continet vulgarem. ibidem. numero. 4.

3 Subſtitutio pupillaris quibus modis finiatur. in.l. in pupillari. nu.1. ff. de vulg. & pupil. ſubſti. fo.146.

3 Subſtitutio pupillaris ſi extinguitur depotationem non tamen fideicõmiſſaria. ibidem. nu.6.

3 Subſtitutio pupillaris, quando extinguatur pupillo effecto religioſo. ibidem. numero.7.

4 Subſtitutio facta ſi deceſſerit in pupillari ætate vel poſtea, quandocunq; volo quòd bona mea vendãtur per meos fideicommiſſarios, & dentur pauperibus: talis ſubſtititutio erit directa. in.l. fundi trebatiani. nu. 5. ff. de vſufru. lega. fo.74.

3 Subſtitutio vulgaris tacita quòd non valeat ſine aditione remiſsiuè. in l. qui ventre. nu.1. ff. de ventre inſpi. fo.44.

1 Subſtitutio pupillaris directa & expreſſa matrẽ excludit. in.l. papinianus. §. ſed nec impuberis. nu.1. ff. de inofficio. teſta. fo.160.

1 Subſtitutio vulgaris expreſſa, tollit exiſtentiam ſui hæredis, non tacita in.l. papianus. §. quarta. nu.3. ff. de inofficio. fo.161.

3 Subſtitutio pupillaris facta à patre trahitur ad fideicõmiſſum. in.l. verbis ciuilibus. nu.6. ff. de vulg. & pupil. ſubſti. fo.143.

4 Subſtitutio ſi eſt facta pluribus an ſit neceſſe quòd verificetur? conditio in perſona omniũ. in.l. hæredes mei. §. cum ita. nu.5. ff. ad ſenatuſconſul. trebel. fo.152.

3 Subſtitutio vulgaris quòd faciat de neceſſario voluntarium. & an impediat exiſtentiam ſui hæredis? in.l. ſi filius hæres. nu. 1. ff. de libe. poſ. folio. 106.

3 Subſtitutio fideicommiſſaria an conſeruatur per dictam authen. remiſſiuè. in.l. hæredes. §. ſubſtituere. numero.3. ff. de vulgar. & pupillar. ſubſtitutio. fo.139.

3 Subſtitutio facta intra tempora pubertatis per verba merè obliqua non trahitur ad directam. in.l. cohæredi. §. quòd ſi hæredem. nu.1. ff. de vulg. & pup. ſubſt. fo.153.

3 Subſtitutio vulgaris facta in vnum caſum porrigitur ad omnes ſibi ſimiles. in.l. gallus. §. & qui ſi tantum. numer.2. ff. de. liber. & poſthumis. folio.110.

3 Subſtitutio vulgaris tacita non facit de neceſsitate voluntarium. ibidem. numero.6.

3 Subſtitutio facta in vnum caſum habet locum in alio caſu, à teſtatore amiſſo niſi voluntas teſtatoris repugnet. in.l. ſi ita quis. nu.1. ff. de vulg. & pupil. ſub. fo.151.

8 Subſtitutio compendioſa facta à milite poſt aditam hæreditatem, eſt ſpecies ſubſtitutionis ab alijs diſtincta, facta à pagano, eſt adiectio. in.l. precibus. nu.9. & de impub. & ali., ſubſti. fo.23.

Subſtitutio compendioſa, in milite, & in pagano, effectus qui ſint. ibidem. numero. 11.

Subſtitutio compendioſa facta per verbum commune, an ſit fideicommiſſaria? vſq; in finem. ibi. nu. 12.

Subſtitutio erit directa, quando teſtator dicit, volo quòd omnia bona mea deueniãt ad talem, & ſi dixerit ad talem perueniant, & quòd ipſe

accipere poſsit ſua authoritate.& quid vbi dixi volo quòd ad talē perue niant bona mea libere. ibi.nu.14.15.&.16.

Subſtitutio facta ſub diſtinctione temporis, intra tempus pupillaris ætatis, valebit iure directo, poſtea obligatur.ibi.nu.19.

3 Subſtitutio breuiloqua non eſt ſubſtitutio per ſe, ſed quędam adiectio in.l.lucius.nu.2.ff.de vulg. & pup.ſub.fo.156.

3 Subſtitutio hîc quare dicatur reciproqua vel breuiloqua? ibiedm. numero.3.

3 Subſtitutio breuiloqua ſeu reciproqua quibus verbis fiat: ibidem. numero. 4.

3 Subſtitutio breuiloqua quos effectus faciat, & quot ſubſtitutiones cō tineat? ibidem.nume.5.

3 Subſtitutio hæc an poſsit continere ſubſtitutiones impares? ibidem. numero.6.fo.157.

3 Subſtitutio breuiloqua quòd contineat ſubſtitutiones expreſſas generaliter,ſed ſpecialiter expreſſas. ibidem.nu.7.

3 Subſtitutio breuiloqua facta per hæc verba, vos inuicem ſubſtituo an contineat fideicommiſſariam? ibidem.nu.20.

3 Subſtitutio pupillaris conſeruatur per authen. ex cauſa. in.l. hæredes. §.ſubſtituere. numero ſecundo.ff.de vulgari & pupillari ſubſtitutione. folio.139.

1 Subſtitutio pupillaris facta ab arrogatore arrogato non trahitur ad omnia bona pupilli. in. l.ſi arrogator. numero quinto. ff.de adoptiō. folio. 28.

1 Subſtitutio directa quęlibet poteſt fieri in legitima.ibidem.nu.11.

3 Subſtitutio breuiloqua quòd non tranſeat ad hæredes. in.l.qui plures. nu.1.ff.de vulg.& pup. ſubſt.fo.151.

3 Subſtitutio breuiloqua, an in omnem caſum comprehendat directam & fideicommiſſariam?ibidem.nu.2.

3 Subſtitutio an ſit conditionalis inſtitutio?in.l.qui liberis.nume. 2.ff.de vulg.& pup. ſub.fo.143.

3 Subſtitutio quòd ſit directa ex quibus cognoſcitur.in.l.centurio.nu.27. ff.de vulg. & pupil. ſubſti.fo.148.

7 Subſtitutio pupillaris, vel exemplaris, an ſuſtentetur beneficio huius legis. quæ eſt facta in teſtamento, iuxta eius formam condito. in.l.habeat.numero.44. C.de ſac. ſan.eccleſi.fo.11.

Subſtitutio,an apparet per ingreſſum monaſterij? in.§.ſed & hoc pręſenti.nu.6.in authen. de ſancti.epiſ. fo.61.

4 Subſtitutio facta in legato vel hæreditate cauſa rei certæ infirmitatis, ſi teſtator liberetur ex illa & moriatur ex altera euaneſcit ſubſtitutio. in.l. alumnę. §.cum poſt. numero primo. ff.de adimen. legatorum. folio.10?.

3 Subſtitutio vulgaris facit inſtitutum de neceſſario voluntariū. in.l.corne.nu.2.ff.de hære.inſti.fo.132.

Subſtitutio ſi eſt facta de domo bardorū, intelligatur ſubſtituti omnes illi de bardis.in.l.conductores.nu.4. C.de conductoribus & procurato. libr.xj.fo.52.

3 Subſtitutio fideicommiſſaria eſt duplex in rubr. de vulga. &.pupillo. folio.136.

8 Subſtitutio vulgaris expreſſa, quando non porrigatur ad tacitam pupillarem.in.l.quamuis.nu.1.C.de impub.& ali.ſubſti.fo.22.

Subſtitutio vulgaris facta duobus, ſimul & copulatiuè, non habet locum in perſona vnius, niſi habeat locum in perſona vtriuſq;. ibidem. numero. 2.

Subſtitutio facta de ſpurio,quando teneat in.§.vltima ſiquidem.nu.6. in authen.quibus mo.natu.effi. ſui.fo.40.

3 Subſtitutio vulgaris an contineatur in perſona vnius filiorū.& alterius exemplaris: ſi habeo duos filios, vnum impuberem, & aliū puberem, & furioſum,& illos inſtituo,& inuicem ſubſtituo.in.l.lucius.nu.15.ff.de vulga.& pupilla.ſubſtitu.fo.157.

3 Subſtitutio vulgaris facta ſeparatim pluribus etiam diſparibus,an contineat tacitam pupillarem.in.l.iam hoc iure.§.hoc itaq; caſu.numero.1. ff.de vulga.& pup.fo.142.

3 Subſtitutio compendioſa directis verbis facta inter tempora pubertatis,trahitur ad omnia bona patris & filij poſt ad bona patris in.l.centurio.nu.1.ff.de vulg.& pupil.fo.146.

3 Subſtitutio directa quód in aliam directam mutatur, non in fideicommiſſariam. ibidem.nu.3.

3 Subſtitutio pupillaris in compendioſa comprehenſa, quòd ſit tacita ſpecialiter: expreſſa tamen generaliter: & excludit tamen matrem. ibidem. numero. 4.

3 Subſtitutio tacita pupillaris, comprehenſa in expreſſa vulgari,non excludit matrem.ibidem.nu.5.

3 Subſtitutio compendioſa poſt tempora pubertatis obliquatur fauore matris.ibidem.nu.7.fo.147.

3 Subſtitutio compendioſa quid ſit.ibidem.nu.9.

3 Subſtitutio compendioſa dicitur, quia ſub compendio verborum, plures ſubſtitutos complectitur.ibidem.nu.10.

3 Subſtitutio compendioſa facta à milite eſt propriè ſubſtitutio: facta à pagano,eſt adiecto.ibidem.nu.11.

3 Subſtitutio compendioſa facta per verba mere directa vt quandocunque deceſſerit,vel intra.xxv.an.talis ſit hæres an obliquetur.ibidem.numero.14.

3 Subſtitutio facta quandocūq; quis deceſſerit talis ſit hæres,quæ ſubſtitutio ſit?ibidem.nu.17.

3 Subſtitutio compendioſa facta alicui directo, in certa portione vel in certa re:an valeat iure directo intra tempora pubertatis?ibidem.numero.18.

3 Subſtitutio facta per hęc verba,quaudocunq; ſine liberis deceſſerit, lego titio bona mea intra tempora pubertatis non valet iure directo.ibidem.num.19.

3 Subſtitutio compendioſa facta per verba mere obliqua.omni tempore eſt fideicōmiſſaria, et non excludit matrem.ibidem.nume.20.

3 Subſtitutio facta hoc modo,quādocūq; filius meus deceſſerit ſine liberis,volo quòd bona mea dentur,vel diſtribuantur inter pauperes Chriſti per meos fideicōmiſſarios:quòd non erit fideicommiſſaria intra tempora pubertatis:ſed valebit iure directo.ibidem.numero.21.

3 Subſtitutio facta per hæc verba, ſi filius meus deceſſerit ſine liberis, tunc bona mea dentur pauperibus,nec dicatur per quem quod omni tempore erit fideicommiſſaria.ibidem.numero.23.fo.148.

3 Subſtitutio compendioſa facta per verbum commune ſubſtituo, an omni tempore ſit fideicommiſſaria vel intra tempora pubertatis, valeat iure directo,& poſtea fideicommiſſario.ibidem.numero.26.

3 Subſtitutio compendioſa facta per verbum commune, an contineat vulgarē: ſcilicet ſi inſtitutus non erit hæres:& quando fideicommiſſariā.ibidem.nu.32.fo.149.

3 Subſtitutio compendioſa facta per verbum commune in re certa, qū valeat.ibidem.nu.33.

3 Subſtitutio compendioſa facta per verbum commune in certa portione ſub nomine quotæ,trahitur ad directam.ibidem.numero.36.

3 Subſtitutio compendioſa facta per plura verba, videlicet vnum directum,aliud obliquum,vel commune:quomodo iudicabitur.ibidem.nume.38.&.39.

3 Subſtitutio quæ ſemel valuit iure directo, an obliquetur iſto caſu vt trahatur ad fideicommiſſum in.l.verbis ciuilibus numero primo.ff. de vulg.& pup.ſub.fo.143.

3 Subſtitutio fideicommiſſaria an trahatur ad directam ibidem.numero.2.

Subſtitutio quæ nunquam valuit iure directo an valeat iure fideicommiſsi.ibidem numero.3.

3 Subſtitutione exemplari facta ſi furioſus,ſit ſane mentis & poſtea re incidit in furorem quod ſubſtitutio reconualeſcat in.l.ex facto.nu.4. ff.de vulg.& pup.ſub.fo.156.

4 Subſtitutione pupillari facta per hæc verba,quiſquis mihi.hæres erit: & ſeruo, vel filio adeunte portionem ſuam iuſſu patris vel domini.& tempore mortis pupilli:filius, vel ſeruus reperiuntur ſui iuris,poterunt eſſe hæredes ex ſubſtitutione. in.l.cum filio. nu.7.ff.de lega.primò fo.7.

3 Subſtitutiones quæ continentut in reciproca an ſunt tacite vel expreſſe in.l. iam hoc iure.§.quod ius.numero primo .ff. de vulg.& pupil. ſubſti.folio.142.

4 Subſtitutioni vulgari quòd nō ſit locus inſtituto admiſſo per bonorū poſſeſsionem ſecundùm tabulas? remiſsiue.in.l.cōditionibus.§. ſi patronus.numero.1.ff.de conditio.& demonſtratio.fo.121.

3 Subſtitutioni exemplari vt fieri poſsit, quæ requirantur.& an requiratur quæ requiruntur in ſubſtitutione pupillari.in.l. ex facto.nume.6. ff.de vulga.& pupilla.ſubſtitutione.folio.154.

Et in ſubſtitutione exemplari non requiritur quòd filius ſit in poteſtate ſicut in pupillari,ratione diuerſitatis,inter pupillarē & exemplarē: ibidem.nu.11.fo.155.

Et in ſubſtitutione exemplari ſicut in pupillari requiretur quòd ille cui fit ſubſtitutio non ſit recaſarus,in poteſtatem.ibi. numero decimo quarto.

Et in ſubſtitutione exemplari,requiritur quòd pater faciat teſtamentum ſicut in pupillari.ibidem. nu.17.

Et in ſubſtitutiōe pupillari requiritur quòd hæreditas adeatur, ſicut in pupillari.ibidem nu.21.

Et in vulgari ſubſtitutione quòd quod deuouit ad aliquem,quando veniat in fideicommiſſum in.l.marcellus.§.quidā.nu.10.ff.ad ſenatuſcō ſult.trebellia.fo.144.

Et an in ſubſtitutione compendioſa veniat id quod ad aliquem deuenit in fideicommiſſum ibidem. nu.7.

Et quód deuenit iure accreſcendi,an veniat in fideicommiſſum.ibi. numero.7.

8 Subſtitutionis vulgaris effectus,porrigitur ad duos caſus,ſcilicet heres non erit,vel eſſe nō poterit.in.l.cū proponas. nu.1. C.de hære. inſti.& quæ perſo.hære.inſti.nō poſ.fo.19

Subſtitutio pupillaris,verba hæres non erit quomodo intelligantur.ibidem.nu.2.

dem.nu.2.
3 Subſtitutus, qui venit de iure ciuili, an admittatur ſi filius fuit à primo gradu præteritus à ſecundo exhæredatus, & approbauit primum gradum:ita quòd ex eo poteſt petere ſecũdùm tabulas.in.l.heredes.nu.51.ff.de vulg. & pup.ſubſti.fo.138.
Subſtitutus in caſu huius.§.non admittitur ex vi ſubſtitutiõis vulgaris ſed beneficio huius.l. in.§.hæc quidem diſpoſitio huius.l. habet locum adita hæreditate.ibidem. & nu.9.
4 Subſtitutus ſi præfertur coniuncto conditione ceſſante, coniunctus admittatur.in.l. æquiſsimum.§.ſi duo.numero.1.ff. de bono. poſſeſsio. contra tabu. fo.181.
4 Subſtitutus in caſu huius.l. matre in medio exiſtente, non admittitur. in.l.qui duos. nu.16.ff.de rebus dubijs.fo.105.
4 Subſtitutus in caſu huius.l.poteſt hęreditatem vendicare ex teſtamento.ibidem.nu. eodem.
3 Subſtitutus, vel legitimus adeũdo hęreditatem, quòd non excludit ſuũ ab hæreditate paterna.in. l.ſi quis ſuus. numero ſecundo.ff.de iure delibe. folio. 162.
4 Subſtitutus pupillo debet legata.quæ à pupillo ceperunt debet vt æs alienum,& an detrahat falcidiam ex perſona pupilli vel primi teſtatoris. in.l.in ratione. §.quòd vulgo.dicitur.numero primo. ff.ad. l.falci. folio. 133.
4 Subſtitutus pupillo tenetur aliud inuentarium facere licèt pupillus fecerit aliter tenetur ad ſolida legata. ibidem.nu.3.fo.134.
4 Subſtitutus ſi fecerit inuentarium pupillus non an ſubſtitutus detrahat integram falcidiam & debeat integra legata.ibidem.nu.4.
Subſtitutus pupillo poteſt petere reſtitutionem in integrum vt faciat inuentarium. ibidem.nu.4.fo.134.
4 Subſtitutus pupillo quando facit inuentarium debet ponere in inuentario omnia bona & ſi vnam rem relinqueret amittit falcidiam licèt de hoc vltimo ſe remittat. ibidem. nu.5.
3 Subſtitutus pupillo mortuo teſtatorem non dicitur aliquod ius ſuccedendi habere vel ſpem aliquam,ita quod dicatur ius. in.l.is poteſt. nume.10.ff.de acqui.hære.fo.171.
3 Subſtitutus per fideicommiſſum habet ius ſuccedendi & ſpem ſeparatam per ſe. ibidem. nu.11.
5 Subſtitutus ſeu hæres minoris licèt poſsit petere reſtitutionem in integrũ facit minor: non tamen poſsit in contractu qui per eũ apporbatur.in.l. paterfamilias.ff. de priuile.cre.numerò.2.fo.141.
Subſtitutus pupillo, quando teneatur creditoribus. ibidem. numero. tertio.
7 Subſtitutus quòd admittatur quando hęres ingreditur monaſterium in authen. ingreſsi.nu.51. C.de ſac.ſan.eccle. fo.21.
3 Subſtitutus. an in caſu huius.l.poſsit petere reſtitutionem perſona pupilli vt ſe abſtineat ab hęreditate paterna.in.l. ſed ſi plures.§.ſi ex aſſe. nu.1.ff.de vulg. & pup.ſub.fo.144.
3 Subſtitutus ſi ſit Titius, & eius filij & hæredes quòd intelligitur ordine ſucceſsiuo.in.l.gallus.§.quidam recte.numero ſeptimo. ff. de liberis & poſthu.folio.109.
3 Subſtitutus quòd non admittatur, quando inſtitutus eius facto decedit. in.l. ſi ab hoſtibus.§. ſi vir vxorem. numero.6. ff. ſolutio. mat. folio.11.
4 Subſtitutus pupillo & grauatus de reſtituendo quando cogatur adire. in.l.ita tamen.§.qui ſuſpectam.numero tertio.ff. ad ſenatuſconſultum trebel.folio.149.
4 Subſtitutus in dubio pręfertur coniuncto.in.l. re coniuncti.numero.33. ff.de leg.tertiò. fo.65.
3 Subſtitutus coniuncto cuius mortem expectare eſt durum, quòd non fit idem quòd in patre ſubſtituto filio.in.l.iulianus.numero. 3.ff.ſi quis omiſſ. cauſa teſt.fo.191.
3 Subſtitutus tenetur omnibus præſtare legata, cum pupillus non teneatur niſi coniunctis perſonis,&non vltra.in.l.& ſi contra.nu.1.ff.de vulg. & pupil. ſub.fo.152.
3 Subſtitutus pupillo qui deceſsit viuo teſtatore,an poſsit venire ex tacita vulgari ? in.l. lex cornelia. numero primo. ff.de vulgari & pupillari ſubſti. folio. 151.
3 Subſtitutus poteſt dari tutor pupillo.in.l.amiciſsimos. numero.2. ff. de excu. tuto. fo.87.
6 Subſtitutus pupillariter an admittatur virtute vulgaris tacitè compræhenſe,filio decedente,viuo patre?remiſsiuè.in.l.pater. ff. de cap. & poſtli.reuerſi. nume. 2. fo.235.
8 Subſtitutus repellitur,etiam quando ſeruus coactè adiuit.in.l. cum proponas. numero octauo. C. de hære. inſti. & quæ perſo. hære. inſti. poſſ. folio.19.
3 Subſtitutus filio inſtituto ſub conditione poteſtatiua,quę poteſt impleri vltimo vite ſpiritu:an poſsit admitti in vita ſtatuendo terminum filio intra quem impleat conditionem?in.l.ſuus quoq;.§.ſed & ſi filio.numero.1.ff.de hære.inſti.fo.123.
3 Subſtitutus excluditur,quando ille qui poteſt venire de iure ciuili venit per ſceundum rabu.in.l.hęredes.numero.52. ff.de vulgari & pupil. ſubſti. folio.138.
4 Subſtitutus vulgariter, & pupillariter, & per fideicommiſſum poteſt eligere ex qua ſubſtitutione velit ſuccedere. in.l.ſi titio. numero tertio. ff.de vſufr. lega.fo. 71.
4 Subſtitutus admittitur quando inſtitutus differt adire, nec contra eum poteſt ſubueniri. in. l. furioſo. numero ſecundo. ff. de bono. poſſeſsio. furio. folio. 164.
4 Subſtitutus excludit quando quis deceſsit cum vno filio.in.l. ex facto §.ſi quis rogatus.numero.5.ff.ad ſenatuſcon.trebel. fo.147.
3 Subſtitutus pupillo quando repellatur à ſucceſsione propter non petitum tutorem. in.l.ſi minores. numero.9. ff. qui petant tutores vel curatores.folio.57.
3 Subſtitutus quare excuſetur propter tutorem non petitum ? ibidem. numero. 10.
Succedens alteri abſq; confectione inuentarij, videtur habere ratum, quòd defunctus ſuo nomine fecerat. in.l. ſolutum. §. ſolutum. numero primo. ff. de pigno . actio. folio. 85.
8 Succedens per contratabul.quando poſsit ex teſtamento ſuccedere.in l.vt liberis.nume.1. C.de colla.fo.14.
4 Succedens ei qui accepit legatum,vel hæreditatem defuncti quòd poſſit dicere poſtea teſtamentum falſum, ſuccedit ſi per quandam conſequentiam: aliàs ſecus.in.l.poſt legatum.§. qui accuſauit. nu.2.ff. de his quib. vt indig.fo.112.
3 Succedens defuncto credens ipſum defunctum adiuiſſe hęreditatem ſibi delatam: ſi ad cautelam dixit intra annum ſi non apparet defunctum adiuiſſe ex iure deliberandi, adeo vel aliquid agit ex quo induceretur aditio,an dicatur inducta aditio ſi poſtea conſtat de non aditione defuncti.in.l.gerit.nu.13. ff.de acqui. hære.fo.184.
4 Succedentes pupillo,& tenentes primum locum,ſi non petunt pupillo tutorem,quòd repellantur.in.l.ſine ingenua.§.confeſtim. numero.4.ff. ad ſenatuſcon. tertullia.fo.188.
4 Succedere qui me impedit vel mecum concurrit & de iudicio teſtatoris excluditur an à ſucceſsione me impediat ſuccedere vel mihi partem faciat. in.l.ſi qui ex his. nu.4.§.ſi pater in poteſtate. ff. de coniungen.folio.176.
2 Succedere in locum prioris domini,ſicut ſuccedebat in locũ prioris creditoris,quis poteſt.in.l.creditor.§.cum ex cauſa nume.2.ff.qui potio.in pigno.habeantur.fo.141.
6 Succedere ei nemo poteſt quem interfecit, & bona vadunt ad fiſcum ſi non ſupereſt alius, qui ſit in eodem gradu.in.l.cum ratio. §. vlt.ff.de bono.damna. nu.1.fo.209.
3 Succeſsio quando habeat vim ſolutionis. in.l.ſi ſocer.numero primo. ff.ſolu. mat.fo.30.
6 Succeſsio habet vim ſolutionis & exiuit perſonam de obligatione.in.l. vranius. ff.de fideiuſſ.& manda.nu.1.&.3.& habet vim ſolutionis,quãdo hæres nullum incommodum. patitur. nu.4.
2 Succeſsio quòd habeat vim ſolutionis & exactionis facta in iudicio. in l.ſi ei qui.§.ſi is qui. nu.1.ff.de euic.fo.147.
6 Succeſsio quòd extinguat obligationem iure ſolutionis: & habet vim ſolutionis.in.l.ſtichum.§.j.ff.de ſolut.& libera. nume. 2.fo.97.
6 Succeſsio vnius ex reis debendi vel credendi, quando proſit alteri?in.l. ex duobus.ff.de duo.re. conſtit.nu.33.fo.62.
6 Succeſsio quando habeat vim ſolutionis.in.l.hæres à debitore.§.cum ſi deiuſſor.nu.1.fo.72.
6 Succeſsio quando habeat vim ſolutionis?in.l.ſi debitori creditor. ff.de fideiuſſo.& mandat.nu.1.fo. 77.
3 Succeſsionem de iure ciuili quis amplecti poteſt & de iure prętorio.in l.nec is.§.hæres inſtitutus.nu.2. ff.de acqui.hære. fo.170.
Succeſsiones libertorum & ingenuorum, an æquiparentur ? in.§.j.non autem.nu.2. in authen.de hęre. & fal.fo.6.
Succeſsiones tranſuerſalium,vbi mouetur quæſtio, illi qui ſunt vlteriores poſt fratres, vel fratrum filios, ſuccedunt in capita:de nõ in ſtirpem ſecundum gradus prærogatiuam in. §. ſi vero neq;. numero primo.in authen.de hære. ab inteſ.fo.53.
Succeſſor in officio, licèt tempus prorogetur, non tamen habet ſalarium niſi ex die aduentus in authentica. de adminiſtra . numero tertio.folio. 46.
1 Succeſſor quando eſt incertus legatarius non tenetur eligere, an ex teſtamento, vel ab inteſtato velit legata : & eſt mirabilis limitatio ad.l. fina. C. de codicill. in. l. controuerſia. numero ſexto. ff. de tranſactio. folio.96.
Succeſſor in officio, an teneatur pro debito prædeceſſoris. in.l. prouidendum.numero primo. C.de decurioni. & eorum filijs libro decimo. folio. 20.
5 Succeſſor pręlati tenetur inſolidum ad patientiam, quando pręlatus ædificauit ſpreta nũtiatione.in.l.qui opus nouum. numero.2. ff.de noui operis nuntia. fo.26.

Succeſſor ſingularis eccleſiæ, an teneatur ſtare colono eccleſiæ? in.l.cognouimus.nu.2. .de mancipijs & colo. egr.lib.xj.fo.51.

7 Succeſſor vniuerſalis, non poteſt præſcribere, quòd non poterat defunctus.in.l.nec creditores. nu. 2. C.de pigno.actio.fo.160.

6 Succeſſor an poſsit habere ratum, quòd factum eſt nomine prioris prælati, & an hæres poſsit habere ratum quòd eſt factum nomine defuncti.in.l.ſi quis ſtipulatus.§.ſi creditor.ff.de ſolutio.& libera.numero primo.folio. 93.

Succeſſor anomalus.dicitur ille, qui ſuccedit beneficio huius conſtitutionis.in.§.hæc quidem.numero decimo.in authentica.de hære.& falci. folio.4.

1 Succeſſor vniuerſalis non preſcribit, quando defunctus habuit malam fidem.in.l.neratius.nu.1.ff.de peti. hære.fo.166.

Succeſſor in dignitate, an teneatur ad debita prædeceſſoris? in.§.& hoc vero.nu.6.in authen. vt nulli iudi. fo.58.

1 Succeſſor notarij cogitur edere prothocolla ſicut notarius.in.l.quędam. §.nihil intereſt. nu.1.ff.de edendo.fo.79.

6 Succeſſor iudicis inquirentis obſcurè non poteſt inquiſitionem declarare.in.l.inter ſtipulantem.§.ſi ſtichum ſtipulatus.ff.de verb. oblig.numero.10.folio.32.

5 Succeſſor quando teneatur ſtare colono? in.l.ſi filioſa.§.ſi vir.nu.1.ff.ſolu.mat.fo.23.

Succeſſor officialis mortui, quòd debeat habere ſalarium totius tempus.in.l.matriculam.numero primo.C.de agentibus in rebus.libro duodecimo. folio.59.

5 Succeſſorio edicto, an ſit locus in querela inofficioſi teſt.in.l.ſi quis poſthumos.§.ſi filium.nu.2.ff.de lib. & poſt. fo.105.

4 Succeſſorium edictum an habeat locum in ſuis.in.l.j.§.ſciendum.nu. 1. ff.de ſuis & legiti.hęre.fo. 187.

4 Succeſſorium edictum, an habeat locum in querela inofficioſi? remiſſiuè.in.l.ludo.§.ſi emancipatus.j.numero.3.ff.de bonorum poſſeſſ.contra. folio. 166.

3 Succeſſorium edictum, an habeat locum in quærela inofficioſi? in.l. in ſuis.nu. 9.ff. de lib. & poſt. fo.105.

8 Succeſſorium edictum, quòd habeat locum inter agnatos? in.l.meminimus.nu.3.C.de legiti. hære. fo.55.

8 Succeſſorium edictum de iure ciuili non habet locum inter ſuos.in.l.qui ſe patris. numero. 7.fo.19.

8 Succeſſorium edictum ſecundùm tempora. C. non habet locũ in agnatis: hodie ſic, & an lex corrigatur.in.l.qui ſi patris, numero. 4.6. &. 7.C. vnde liberi. fo.10.

1 Succeſſorium edictum, quòd habeat locum in querela inter perſonas eiuſdem vel diuerſi gradus in.l.pater filiũ. numero quarto. ff.de inofficio.teſt.folio.162.

1 Succeſſorium edictũ quòd habeat locum in iure agendi ad ſupplemẽtum legitimè ibidem. nu.22.fo.163.

1 Succeſſorium edictum & ius accreſcendi quando habeat locum in querela inofficioſę donationis ibidem.nu.23.

8 Succeſſorium edictum, quando habeat locum in ſucceſsione ex teſtamento.in rub. nu.1.C.de ſucceſſo. edic.fo.11.

Item quòd habeat locum in bonorum poſſeſſ. cõtra tabu. ibidem.

Succeſſorio edicto inter ſucceſſores ab inteſtato, quando ſit locus. ibidem. numero. 2.

Succeſſorium edictum, preprie habet locum inter eos, qui ſuccedũt de iure pretorio.ibidem.nu.3.

Succeſſorio edicto eſt locus, vt venientes ab inteſtato remotis venientibus ex teſtamento, ſuccedant.ibidem.nu.4.

Succeſſorium edictum, in caſu.l. ſi quis ita hæres.ff.de here.inſti. habet locum, vt excluſis venientibus ab inteſtato, ſit locus teſtamento. ibidem. numero.5.

Succeſſorium edictum fuit introductum propter creditores. ibi.nu.6.

8 Succũbens in interlocutoria, condemnatur victori in expenſis.in.l.non ignoret.nu.5.C.de fruc.& lit. expen.fo.77.

7 Succũbens in vna actione, quãdo repellatur ab alia.in.l. eum qui.nu.1. C.de inofficio.teſta. fo.121.

8 Succumbens in vna cauſa nullitatis, non poteſt poſtea aliam proſequi quando ſententia fuit dicta ſimpliciter.in.l.latam ſententiam. nu.19.C. quando prouoc.non eſt neceſſe.fo.89.

2 Succumbens in exceptione, quòd non prohibetur illud ius in iudicium deducere per modum actionis, quando non tendit ad eundem effectũ. in.l. vendicãtem. nu.1. ff. de euictionibus.fo. 146.

2 Succunbens in rei vendicatione, an poſsit intentare publicianam. in.l. minor.§.ſi ſeruus.nu.1.ff.de euictio. fo.147.

Succumbens in actione communi diuidundo, quòd nõ poſsit redire ad publicianam. ibidem.nu.2.

8 Succumbens in exceptione nullitatis, nõ probeẽ poſtea ordinariè agere, de nullitate per viam principalis petitionis. in.l.latam ſententiã.nu. 13.C.quando prouoc.non eſt neceſ. fo.88.

7 Succũbens in interlocutoria in expenſis retarda. ꝓceſsus condẽnatur. in.l.ſancimus.nu.2.C.de iudi.fo.112.

7 Succumbẽs, quòd teneatur ad omnes expenſas quas quis fecit propter defectum ſuccumbentis, vel propter illam litem, quas alias facturus nõ eſſet.in.l.omnes.nu.3.C.de epiſ.& cleri.fo.29.

4 Succurritur ei à quo euincitur prelegatum ope exceptiõis: ſi alij ſimiliter eſt prælegatum.in.l.cum pater.§.euictis.nume.2.ff.de lega.ſecundo. folio.44.

3 Sufficit vnam de pluribus legib⁹ allegare, in.l.ſcire.§.oportet, numero.8.ff.de excu.tuto.fo.84.

1 Sufficit quẽ nominari à nomine matris.in.l.ſi in rem.nume.3. ff. de rei vendi.fo.172.

1 Summa modica dicitur vſq; ad duos aureos in.l.ſi oleum.§. merito.nume.1.ff.de dolo malo.fo.130.

6 Summa minor, an & quando inſit maiori? in.l.ſtipulatio non poteſt. §. ſi ſtipulanti.ff.de verbo.obliga.nu.1.fo.3.

Summa eatio eſt, quę pro religione facit.in.§.ſed & hoc pręſenti.nũ. 4.in authẽ.de ſanctiſ.epiſcopis.fo.61.

4 Summa an in legato librorũ veniãt Azo, & Roff.in.l.librorũ.nu.1.ff.de lega.tertio.fo.60.

3 Summaria quam probationem requirant: in.l.ſi quis à liberis.§.ſi quis ex his.nume.4.ff.de lib.agno.fo.42.

3 Summariè & de plano quando proceditur, ſine ſtrepitu & figura iudicij, an requiratur libellus.in.l.ſi quis à liberis.§.ſi quis ex his. numero. 3. ff.de lib.agno.fo.42.

7 Summariè intelligitur quo ad ſolennitatem iudiciorum, probationes tamẽ requirũtur.in.l.iudicis.nu.2.C.de iudi.fo.109.

6 Summatim cognoſci, quando dicatur? in.l.prætoriarum quod ſi ſit aliqua.ff.de præto.ſtipul.nume.1.fo.103.

8 Sumptus alimentorum, an poſſint fieri de rebus quæ ſubiacẽt reſtitutioni? & quid in redemptione filij capti à latronibus. Et quid pro redẽptione vitæ vel membri filij, qui propter delictum eſt condemnandus.in authen.res quæ ſubiacent.numero.9.10.&.11.C.communia delegatis .folio.48.

1 Sumptus litis, viatica.& cætera damna veniũt in condemnationem expenſarum . in.l.eum quem temere.nume.3.ff.de iudicijs.fo.159.

8 Sumptus quos facit emptor in lite, num a venditore illos recuperet.in.l. emptor.nu.1.C.de euictionibus.fo.115.

8 Supellectilia neceſſaria in generali obligatione non veniunt . in. l. aliũnos.nu.4.C.quę res pig.ob.poſ.vel non.fo.105.

7 Super dictio, & eius ſignificatio in authen . ſacrã.nu. 11. C. ſi aduer.vendi.fo.96.

5 Superficiarius habet vtile dominium: & non habet ſeruitutem pſonalem in.l.hoc amplius.§.ſiue aũt.nu.1.ff.de dam.infect.fo.30.

Et quis poteſt mitti in poſſeſſionẽ ex primo decreto in ædes totas propter contumaciam ſuperficiarij.ibi.nu.2.

5 Superficiarius poteſt procuratorio noĩe domini nuntiare nouũ opus: Item feudatarius & ſimiles.in.l.in prouinciali.§. ſi ego . nu.1.ff.de noui operis nuntia.fo.9.

5 Superficiarius non tenetur ad poſſeſſionem, quando ſuperficies in totũ deſtruitur.in.l.inter quos.§.damni.nu.1.ff.de dã.infect.fo.44.

5 Superficies ſine ſolo naturaliter poſſideri põt.in.l.ſi finita.§.ex hoc edicto.nume.2.ff.de dam.infecto.fo.33.

Superfluè impetratur, quod à iure communi conceditur in.l.nemo.numero.2.C.de theſauris.lib.10.fo.12.

Super indictum dicitur, quod extraordinariè cauſa neceſsitatis imponitur.Rub de ſuperindicto.nu.1.lib.10.fo.14.

3 Superlatiuum & poſitiuum in eadẽ perſona concurrere in.l. excuſant §.amplius nu.3.ff.de excu.tuto.fo.81.

1 Superior poteſt adiri vt corrigat improbè factum à notario circa comparationem literarum à peritis obſtetricibus vel menſoribus in.l.arbitro.nu.4.ff.qui ſatiſda.cog.fo.64.

1 Snperior quando ſe ſubmittit iuriſditoni inferioris coram tali non habet locum reconuentio.in.l.eſt receptum nume.2.ff.de iuriſ.om.iudicum.fo.53.

1 Superior cogit illos de vniuerſitate vt imponat collectam.in.l.neq; ſocietas.§.quòd ſi nemo.nu.4.ff.qđ cuiuſq; vni.no.fo.112.

6 Superior proximus ad quem debet appellari, ſi haberi non poteſt an & quando ad alium ſuperiorem appellari poteſt . in . l . appellandi vſus.§.ſi quis in appellatione.ff.de appel.& releg.nume.decimoſecũdo folio.212.

7 Superior quilibet poteſt agere pro rebus ſubditorum. in.l.ſancimus.nume.12.C.de ſac.ſan.eccl.fo.26.

Et contra economum, qui alienauit res eccleſię agitur, non contra eccleſiam.ibidem.nu.13.

Superior tenetur confirmare electionẽ factam à ſuperioribus, niſi elect⁹ eſſet indignus.in.l.ſi quos.nu.1.C.de decurioni.& eorum filijs lib.x.folio.22.

Superior, ex officio poteſt defendere ſubditum ſuum.in. l. præcepit. numero .2.C.de cano.largitio.titulorum.libro decimo.fo-lio.17.

Superior adiri potest, si inferior iustitiam non facit. in. §. si tamen contigerit. nu. 1. in authen. vt differen. iudi. fo. 59.

1 Superiorem non recognoscens debet in propria causa iudicare, & eam alteri demadare. in. l. est receptum. numero primo. ff. de iurisdi. omniũ iudi. folio. 53.

Superioris mandato, dicente si aliquid facere, non creditur nisi ostendat literas. in. l. nihil. numero secundo. C. de superindict. libro decimo. folio. 14.

3 Supernumerarij si fuerint in collegio, mortuo vno de collegio: super numerarius qui primo inuenitur admittitur. in. l. si is qui tres. nume. 1. ff. de excu. tuto. fo. 87.

Supini natura est denotare ipsum actũ, & opus in quo aliquid fit. in. l. deniq. §. minorem. numero. 1. ff. de minori. xxv. ann. fo. 132.

4 Supinum quando facit conditionem, & quòd non differat ab infinitiuo: vbi dicitur quòd facit conditionem ratione alterius verbi, vt adiungitur. in. l. legatis quæ relin. numero. 7. ff. de conditio. & demonstra. folio. 116.

7 Supplicare ante litis contesta. & post quando quis potest. in. l. supplicare. numero primo. C. vt lite pendente. folio. 39.

Supplicare post sententiam quando quis possit. nu. 2.

Supplicatio patris ad principem pro legitimando filio, qualiter fieri debeat? in authen. quibus mo. natu. effec. nu. 10. fo. 32.

3 Surdo & muto, vel prodigo, an possit pupillariter substitui? in. l. ex facto. nu. 28. ff. de vulg. & pup. fo. 155.

6 Surdus non stipulatur: & licet intelligat ad motum labiorũ, indiget curatore. in. l. stipulatio non potest. ff. de ver. obli. nu. 10. fo. 2.

6 Surdus quòd quis sit, qualiter probetur? remissiuè. in. l. stipulatio nõ potest. ff. de verb. oblig. nu. 11. fo. 2.

6 Surdus & mutus potest contrahere: licet non per stipula. in. l. stipulatio non potest. ff. de verb. oblig. nu. 11. fo. 2.

6 Surdus & mutus, si intelligunt ad motum labiorum, possunt contrahere in his, quæ consensu perficiuntur. in. l. stipulatio non potest. §. si quis ita. ff. de verbo. oblig. nu. 7. fo. 2.

4 Surdus, mutus, vel secus quòd quis fuerit non præsumitur quòd hodie sit. in. l. mutus. nu. 4. ff. de bono. possessi. furio. fo. 165.

Surripiens rem sibi debitam, licèt actione furti non teneatur, tamen prædo est. in. l. si ex stipu. numero. 1. ff. de acqui. pos. fo. 86.

Susceptores dicuntur hodie thesaurarij. in. l. instar. numero primo. C. de iure fisci. libro. decimo. folio. 3.

7 Suspectus est qui se ingerit. in. l. scire oportet. §. cum reliquis. nu. 2. ff. de tuto. & cura. da. ab his. fo. 56.

6 Suspectus est nõ solum inimicus meus: sed amicus inimici mei. in. l. sciẽdum. §. j. ff. de legationib. nu. 1. fo. 247.

3 Suspectus quis præsumitur ex mala conuersatione. in. l. si plures. §. si parens. nu. 1. ff. de admini. & peri. tuto. fo. 59.

3 Suspectus quis præsumitur ex mala conuersatione. ibidem. §. quamuis. numero. 3.

7 Suspectus de fuga quando possit capi. etiam die feriato in honorem dei in. l. dies festos. nu. 1. C. de ferijs. fol. 16.

3 Suspectus tutor dicitur à die postulationis & ei per iudicem interdicitur administratio. in. l. decreto. numrro primo. ff. de suspect. tutor. folio. 74.

3 An talis interdictio fiat à die motæ litis. ibidem.

5 Suspicans se posse repelli, ex quo amittit possessionem, an habeat interdictum contra ingressum remissiuè. in. l. clam possidere. §. qui ad nundinas. numero decimo. ff. de acquir. pos. folio. 87.

6 Suspicio cum est de aliquo ne fugiat, potest interdici bonorũ alienatio. in. l. de pollicitationibus. ff. de pollicit. nu. 2. fo. 251.

Suspicio quòd tollatur per parem affectionem in authẽ. vt hære. apud pro. epis. nu. 5. fo. 38.

2 Suspicio quæ dicatur: & quando iudex dicatur suspicari? & est primus gradus probationum. in. l. admonendi. numero. 21. ff. de iureiuran. folio. 33.

Suspicio quòd sit cõtra eos qui non vadunt per viam rectam. in. l. presidibus. numero secundo. C. de cursu pu. & anga. & per. libro duodecimo. folio. 67.

6 Suspicionum accusatione quis non damnatur, sed torquetur ad veritatem cauendam, & si tortus non confitetur, absoluitur. in. l. qui fine. ff. de quæstioni. nu. 1. fo. 200.

Cautela quando tortus absoluitur quia non confitetur, nec constat de delicto, quòd faciat scribere in actis iudex, quòd tortura fuit habita cũ moderamine. ibidem.

1 Suspicionis causa quæ potest opponi deleganti, non opponitur delegato. in. l. prętor. nu. 2. ff. de iurisd. omnium iudi. fo. 53.

4 Sui qui non sunt neq; emancipati, an adinuicem conferant? in. l. pater filium. nu. 4. ff. de colla. dotis. fo. 175.

4 Sui emancipatis qualiter conferant, & sui inter se. ibidem. nu. 6.

8 Sui hæredis existentia operatur transmissionem hæreditatis paternæ, etiam non agnitæ ad quoscunq;. in. l. si fratris. nu. 2. C. de iur. de lib. & de adeun. hære. fo. 29.

8 Sui hęredis existentia quòd non operetur dato cohęrede extraneo secus quando habet fratrem. in. l. quidam. numero quarto. C. de iur. de libe. folio. 32.

4 Suum dicitur quòd vendicari potest. in. l. quintus. §. argento. nu. 1. ff. de auro & argento legato. fo. 95.

Et quòd meum & tuum dicitur etiam quòd vendicari potest. ibidem. numero tertio.

Suum an dicatur ratione domini directi, vel vtilis? in. l. nemo. nu. 8. C. de thesauris. lib. 10. fo. 12.

3 Suus de iure ciuili est hæres nomine & effectu licèt secus de iure prætorio. in. l. pro hęrede. §. papinianus. numero. 4. ff. de acqui. hęre. fo. 173.

3 Suus qui habet cohæredem non desinit esse suus. ibidem. numero septimo. folio. 173.

3 Suus siue alien⁹ qui repudiauit, videns aliũ quãdo audiatur in perpetuũ in. l. si quis suus. nu. 7. ff. de iur. delibe. fo. 162.

3 Suus tempore mortis debet esse quis, ad hoc vt possit rumpere testamẽtum. in. l. si quis filio. nu. 1. ff. de iniusto. rupto. test. fo. 115.

3 Suus præteritus dicit testamentum nullum, vel venit per cõtrata. quando est talis conditionis, quòd in eum continuatur dominium. in. l. in suis. nu. 10. ff. de lib. & post. fo. 105.

4 Suus & necessarius an in dubio pręsumantur immiscere remissiuè. in. l. nam nec. nu. 3. ff. de lega. primo. fo. 23.

3 Suus hęres de iure ciuili hęreditatem nõ aditam vel non agnitam trãsmittit ad quemcunq; successorem. in. l. ventre. nu. 12. & 20. ff. de acqui. hære. folio. 181.

3 Suus infans, vel furiosus an transmittat hereditatem paternam etiam ad matrem vbi quòd sic. ibidem. nu. 15. & 18.

3 Suus pręteritus & emancipatus quomodo differant? in. l. filio pręterito. nume. 19. ff. de iniust. rup. & irri. test. fo. 119.

3 Suus non natus potest institui sub conditione, quæ tamen institutionem non suspendat. in. l. gallus. §. vt instituens. numero. 1. ff. de lib. & posthu. folio. 112.

8 Suus licèt non excludatur tempore, excluditur tamen repudiatione facta inter suos. in. l. prima. numero tertio. C. quando non peten. par. pet. accres. folio. 9.

8 Suus emancipato, quæ conferat. Et quòd sui conferunt inter se. in. l. si emancipati. nu. 8. & 9. C. de colla. fo. 13.

3 Suus sua suum non solum dominium, sed ius quoddam significat. in. l. talem. §. si quis ita. nu. 1. ff. de hære. insti. fo. 131.

4 Suus hæreditatem patris non aditam transmittit. in. l. siue ingenua. §. si quis ex liberis. nu. 1. ff. ad senatuscon. trebellia. fo. 188.

¶ De litera T.

3 Tabellio quũ computetur in numero testium? in. l. domitius. numero. 3. ff. qui test. fa. poss. fo. 102.

1 Tabellio rogatus de scriptura, potest eam alteri mandare publicandam. in. l. officium. numero. 4. ff. de officio consulis. folio. 32.

Tabellio esse prohibitus, licet sit in quasi possessione tabellionatus, & conficias instrumenta, tamen instrumenta non tenent secus si non sit prohibitus. in. l. generali. numero primo. C. de tabularijs scri. libro. decimo. folio. 31.

1 Tabellio quòd non possit conficere instrumentum de facto suo proprio. in. l. si consul. nume. 4. ff. de adoptionibus. folio. 26.

1 Tabellio quando possit corrigere errorem suum post publicationem instrumenti. in. l. imperator. numero. 2. ff. de statu homi. fol. 23.

Tabellio delinquens in officio, debet ab illo remoueri: & ad illud non redit. in. §. denuntiamus. numero. 1. in authen. de armis. fo. 39.

Tabello, quòd nõ computatur in numero testium in instrumenro requisitorum. in. §. oportet. numero. 5. in authen. de instrumen. titu. & fide. folio. 35.

Tabellio quis nasci potest: tamen officium tabellionatus exercere non poterit. in. l. sicut honores. numero secundo. C. de muneri. & honori. libro. 10. folio. 25.

6 Tabellionatus non est dignitas, sed minus. in. l. eadem. §. j. ff. ad leg. iul. repetund. nu. 4. fol. 187.

Tabellionatus officium est dignitas. in. l. præses. nume. 1. C. de decurioni. lib. 10. folio. 22.

Tabellio curiæ principis, dicitur habere dignitatem. ibidem.

Tabellionatus officium est vile. in. l. vniuersos. nu. 1. C. de decurio. & co-

rum filijs.libro.10.folio.19.
Tabellionem creare quis posit?in. §. illud. numero quarto. in authen. de tabellio.fo. 24.
1 Tabelliones creat princeps & etiam magistratus. in.l.nec ei. §. eorum. nu.6. ff. de adoptionibus. fo.27.
5 Tabernarius debet adducere taliolam, si scholaris perdit suam. in. l. non solum. §.sed vt probari. nu.6.ff.de no.oper.nun. fo.16.
5 Tabula cur cædit picturæ, sed non charta scripturæ.in.l. qua ratione.§. litera.nu.1.ff.de acqui.re. domi.fo.79.
Tabulariorum officium, qui cum susceptoribus mittebantur, sępe susceptoribus dicere debitores fisci,non computare principaliter. in.l.instar. nume.2.C. de iure fisci.lib. 10.fo.3.
1 Tabularum appellatione venit vna charta, & plures,& vnus liber in repe.nu.18.in.l.si quis. §.cogentur.nu.4.ff.de edendo.fo.75.
Et ex colligatura cognoscitur an sit idem liber,& sic quòd sunt eædem tabulæ.nu.3.& in repe. nu.18.ibidem.
3 Tabulæ pupillares cõfirmãtur ex aditione facta ex tacita vulgari. in.l. moribus.nu.25.ff.de vulg.& pup.sub.fo.140.
3 Tabulæ pupillares remanent firme si quis adiuit & postea restituetur vt abstineat. in.l. si filius qui patri. numero secundo. ff.de vulgari & pupil.folio. 145.
3 Tabulæ pupillares,& tutelæ dationes per hoc edictum conseruantur. in.l.qui omissa.nu.10.ff.si quis omissa cau. test.fo.192.
3 Tabulæ pupillares quòd confirmentur per aditionem hęredis instituti in re certa alio hęrede vniuersali non reperto. in. l. sed si plures. §.si ex asse.nume.3. ff. de vulg.& pup. sub. fo.144.
3 Tabulæ testamenti an probent, antequam coram iudice publicentur? & an si testamentum est publicatum secundum solennitatem. l. proximę an faciat fidem.nisi ostendatur originale. in.l.tabularum. numero.1.ff.quemadmo. test. ape.fo.188.
1 Tacens quando habeatur pro consentiente. l, in adoptitonibus.nu.1.ff, de adoptionibus.fo.236.
8 Tacens quando habeatur pro adeunte, vel repudeante. in.l. scimus.§. finautem hoc aliquis.nu.1.C.de iur.delibe. fo.34.
3 Tacens quando videatur consentire?remissiuè.in.l. soluto. matri.§.voluntatem.nu.3.ff.solu.ma.fo.6.
3 Tacere est medium inter consentire,& dissentire. in.l.quę dotis. numero. 21. ff.solu. mat.fo.26.
3 Tacita vulgaris an posit habere locum,mortuo pupillo, viuo testatore?in.l.lex cornelia.numero.3.ff.de vulg.& pup.sub.fo.151.
3 Tacita pupillaris,an contineatur in expressa vulgari: quando mater est in medio? vbi quòd sic,licèt contra matrem non habeat effectum. in.l. centurio. nu.5. ff.de vulg.& pup.fo.146.
3 Tacita pupillaris quę colligitur ex pręsumpta voluntate defuncti, excludit matrem. ibidem. nu.22.fo.148.
3 Tacita exemplaris, an contineatur in expressa vulgari facta furioso vbi quòd sic. in.l. ex facto. numero. 23.ff.de vulgaribus & pupillaribus sub. folio. 155.
3 Tacita exemplaris probata, an reperiri posit.ibidem.nu. 26.
3 Tacita exemplaris quando excludat matrem.ibidem.nu.35.
3 Tacita vulgaris compræhensa in expressa pupillari, non requirit aditionem. in.l.neq; enim. §.cum miles. numero quarto. ff. de mili. testa. folio. 163.
3 Tacita repudiatio filij in hæreditate aduentitia quòd noceat patri.in.l. is qui hæres.§.neq; filius.nu.6.ff.de acqui. hęre. fo.163.
3 Tacita vulgaris comprehensa in expressa pupillari quòd non trahatur ad iura impuberis. in.l. si pupillus.numero tertio.ff. de acquiren. hære. folio. 176.
4 Tacita derogatoria per simplicem voluntatem reuocatur. in.l. testator.numero.1.ff.de leg.secundo. fo.49.
3 Tacita hypotheca quòd etiam competat viro pro dote habenda. in.l.si constante.nu.77.ff.solu mat.fo.20.
4 Tacita pupillaris quòd subintelligatur etiam quando mater est in medio.in.l.nonnunquam. numero secundo.ff.de conditionibus & demonstrationi. folio.125.
3 Tacita pupillaris,an excludit matrem. nisi quando alius filius testatoris esset substitutus, vel ex aliquibus præsumptionibus apparet.in.l.lucius.nu.1.ff.de.vulga.& pupil.sub.fo.156.
3 Tacita pupillaris quando excludat matrem?in.l.moribus. numero.32, ff.de vulga. & pup. sub.fo.141.
Tacita pupillaris,an excludat audiã?ibidem.nu.35.fo.141.
Tacita pupillaris,an excludat fratrem pupillæ.ibidem.nu.36.
Tacita pupillaris excludit matrem quando probatur testatorem ita voluisse.ibidem.numero.38.
3 Tacita vulgaris per aditionem hæreditatis factam.per pupillum non cõfirmatur in.l.hæredes.nu.31.ff.de vulg.& pupil.fo.138.
3 Tacita pupillaris,an contineatur.in expressa vulgari quando mater est in medio:remissiuè.ibidem.nu.35.
3 Tacita vulgaris,an habeat locum:quando mater est in medio, ibidem. numero.41.
3 Tacita vulgaris comprehensa in expressa pupillari, an expiret pupillo effecto pubere.ibidem.nu.56.fo.139.
4 Tacitè rogatus de dando spurio secundũ cõscientiã debet id dare fisco. si gener.numero.9.ff.de his quibus vt indig.fo.114.
6 Tacitè actum ab altero ex contrahentibus tantum nihil operatur. in.l. ita stipulatus.ff.de verb.oblig.nu.1.fo.41.
2 Tacitũ quòd habeatur pro expresso.in.l.cũ quid.nu.2.&.9.ff.de rebus credi.folio.6.
Tacitè agi intra partes,quòd ex cõtractus natura venit,à iure præsumitur.ibidem.nu.3.
1 Taciturnitas quando habeatur pro rati habitione remissiuè.in.l. pomponius.nume.22.ff.de neg.gest.fo.118.
7 Tale quod simul fuit,quando præsumatur ipsum fuisse tale.in.l. cũ te minorem.nu.4.C.de proba.fo.143.
4 Tantum esse dicitur in bonis alterius quantũ ab eo eligi potest deductis expẽsis.in.l.querebatur.nume.2. ff.ad legem falcid.fo.138.
6 Tantum & expressum,an,& in quo differant?in.l. eum qui certarum. §.cum purè.ff.de verb.oblig.nu.6.fo.57.
4 Tantum coniuncti verbis qui dicantur?in.l.rem coniuncti.nume.11. ff. de lega.tertio.fo.63.
4 Tantum re coniuncti dicũt hi qb' eadẽ res separatim legatur.in.l.re cõiuncti.nu.6.ff.de lega.tertio fo.63.
6 Taxationem expensarum si iudex delegatus sibi reseruauit,quòd valeat talis reseruatio:& videtur reseruata deleganti.in.l.ab executore.ff.de appella. & relega.numero.12.folio.214.
Taxationis expensarum reseruatio vt valeat, consilium est:ꝙ ordinarius sibi & successoribus suis reseruet:delegatus verò sibi & deleganti. ibidem.numero.13.
5 Taxatiua dictio,quòd authoritate legis extendatur etiam propter rationem legis in fauorabilibus:secus in odiosis.in.l.serui nomine.nu.3.ff. de vsucapio.fo.107.
4 Tegulæ domus vel hostia non possunt accipi & vendi pro debito publico.in.l.cætera.§.hoc senatuscon.nume.2. ff.de legatis primo.fo.14.
6 Telorum & armorum appellatione, quid contineatur? in.l.his qui.§.telorum.ff.ad leg.iul.de vi.pub.numero.1.folio.178.
7 Temeritas litigatoris quomodo cognoscatur,vt condemnetur in expensis in.l.properandum. §. finaũt numero.2.C.de iudi.fo.111.
2 Temperamentum ex duobus contrarijs elicitur optimum.in.l.si seruos.nu.4. ff.de pigno. actio.fo.88.
Tempora in præscriptione sunt alia statuta contra fiscum, quam contra priuatum in.l.iustas.nu.5.C.de iur.fisci.lib.10.fo.5.
5 Tempora præscriptionum quot sunt?in.l.in rub.de diuer.& tempo. præscrip.nu.1.fo.175.
Tempora præscriptionum quænam sint vtilia?remissiuè.numero.6.
Tempus præscriptionum regulariter est continuum.Fallit in præscriptionibus annalibus à prætore inductis.ibi.nu.5.
Tempore feriato quænam expediri possunt. in.l.diuus.numero.2.ff.de ferijs.fo.72.
3 Tempore testamenti requiritur sanitas mentis & non corporis hinc insurgit clausula sanus mente & intellectu.licet corpore languens & debilis in.l. in eo,numero primo.ff.de testamento & qui testa.fa. poss.folio.96.
5 Tempore examinationis si omnes de legati vel arbitri fuerunt,præsentes: & dum allegarem,alter,non potuit alios in suam sententiam trahere, lata sententia eo absente,non valet.in.l.duo ex tribus.ff.de re iudi. nu.4.fo.127.
1 Temporis cursu quę mutãtur.in his non præsumitur de pretorio in futurum,puta qui semel fuit minor,non præsumitur hodie minor. in.l.de ætate.nu.13.ff.de mino.xxv.an.fo.139.
7 Temporis cursu vbi quis læditur debet petere restitutionem intra tantum tempus, quãtum est illud,in quo dicitur læsus.in.l.sancimus.nu.4. C.in quib.cau.in integ.rest.non est necess. fo.99.
2 Temporis prioritas inter creditores chirographarios, quando inspiciatur.in.l.in opere.nu.2.ff.de locato & conducto.fo.131.
6 Temporis diuersitas inter interrogationem & responsionem, vitiat stipulationem,& mutat substantiam & qualitatem obligationis. in.l. stipulatio non potest.§.si quis simpliciter. ff. de verborum obligation. numero.1.fo.3.
2 Temporis ratio, vbi agitur in loco destinato solutioni, quando habeatur.in.l.quod si ephesi.nu.1.ff. de eo quod certo loco.fo.72.

Temporis

8 Temporis diuturnitas requiritur, vt inducatur consuetudo. in. l. cousuetudinis. nu. 15. C. quę sit longa consuetu. fo. 118.

Tempus diurnum, siuę longum, quod dicatur. ibidem. nu. 16.

Tempus diuturnum quare requiratur ad inducendam cōsuetudinem. ibidem. numero. 17.

1 Tempus sententię inspicitur, quando pœna augetur vel diminuitur ex aliqua causa. in. l. omnes populi. numero. 50. ff. de iusti. & iure. fo. 13.

4 Tempus quandoq; est modus tollēdæ obligationis. in. l. si quis cum vetitus. nu. 1. ff. vt in possessio. lega. fo. 160.

4 Tempus prestationis legati quando incipiat currere. in. l. si cui legetur. nume. 4. ff. de legatis primo. fo. 15.

4 Tempus certę ætatis si adijciatur quando requiritur quòd vltimus annus sit perfectus. ibidem. numero. 1.

1 Tempus quare non sit modus tollendę vel inducendę obligationis. in l. seruitutes. ij. nu. 4. ff. de seruitu. fo. 183.

4 Tempus certę ætatis appositum grauato, quando faciat conditionem. vel diem. in. l. si cui legetur. §. hoc autem legatum. numero primo. ff. de legatis primo. fo. 15.

4 Tempus vltimum spectatur quando conditio depēdet ex potestate debitoris: alteri non. in. l. si his. §. si ita. numero. 1. ff. de condi. & demonstratio. folio. 117.

1 Tempus decennij: quo mediante inducitur consuetudo à quo tempore incipiat. in. l. de quibus. ij. numero. 15. ff. de leg. & sena. fo. 20.

Et si intra decennium quandoq; vnum sit sententiatū, quādoq; aliud: an inducāt consuetudinem; ibid. nu. 16.

1 Tempus continuum currit etiam ignoranti. in. l. genero. numero. 1. ff. de ijs qui not. infa. fo. 100.

5 Tempus in beneficio restitutio. in integrum, de momento ad momentum supputari. in. l. placuit. numero, tertio. ff. de manumissio. fo. 75.

6 Tempus petendæ restitutionis quando aliquis contrahit sub conditione, & sententia lata est sub conditione, an currat à die latæ sentētię vel existentis conditionis? in. l. si quidem. §. biduum. ff. quando appel. sit. numero. 4. folio. 222.

Tempus anni, vel biennij, quod datur ad prosequendum appellationem, quando incipiat currere super appellatione interposita à delegato? in. §. appellationes. nu. 1. in authen. de iudici. fo. 37.

6 Tempus appellandi currit, licet ex defectu contingente in personam litigatoris iudex adiri non possit, sed restituitur. in. l. si quidem. §. dies. ff. quando appel. sit. nu. 1. fo. 222.

6 Tempus percussionis & non mortis inseri debet in accusatione. in. l. libellorum. ff. de accusa. & inscrip. nu. 13. fo. 156.

Tempus insultus quando apponendum sit in accusatione, & quando tempus percussionis. ibidem. nu. 14.

5 Tempus quod datur iudicatis dicitur miserationis causa indulgeri. in. l. intra dies. nu. 2. ff. de re iudi. fo. 120.

6 Tempus quo quis stetit in carcerem, non computatur in tempore exilij. in. l. aut damnum. §. quisquis. ff. de pœnis. nu. 2. fo. 203.

6 Tempus delicti vel tempus sententię, quando inspiciatur in imponenda pœna? in. l. quoties. ff. de pœnis. nu. 1. & 3. fo. 201.

6 Tempus si fuit adiectum gratia creditoris, non potest ante tempus solui. in. l. qui Romę pecuniam. ff. de verborum obligatio. numero primo. folio. 46.

6 Tempus modicum, aut actus contrarius non vitiat constitutionē duorum reorum. in. l. duos. §. duo rei. ff. de duobus reis constituen. numero primo. folio. 60.

6 Tempus appellandi hodie est decem dierum, & licet tempus petendorum apostolorum non sit immutatum, tamen intra eundem terminum debet peti. in. l. post appellationem. ff. de libel. dimisso. numero quarto. folio. 227.

Tempus quod datur ad proponendam querelam de iudice, qui appellationi non detulit, vel apostolos denegauit: itē quod statuitur ad comparendum coram iudice ad quem, non est immutatum. ibidem. numero. 5. folio eodem.

Tempora quæ statuebantur ad producēdum appellationem coram iudice ad quem inchoandi processum, item exercendę & finiendę appellationis, hodie sunt immutata: quia datur annus, & ex causa biennium. numero. 6.

Tempus non currit quando causa examinatur in auditorio Principis. numero. 7.

Tempus appellationis interponendę à numerum nominatione, quod sit? remissiuè. & q͏̃ sunt duo menses ad prosequendum, ibi. nu. 8.

8 Tempus prosequendę appellationis, hodie currit à tempore interpositæ appellationis. in. l. cum anterioribus. §. illud. nu. 4. C. de tempo. appella. folio. 86.

Tempus appellationis exercendę & etiam inchoandi processum hodie est annus; & ex causa biennium. ibi. in. l. ei qui appellat. numero primo. folio. 87.

8 Tempus appellationis prosequendæ, potest prorogari per compromissum. in. l. si tamen. nu. 2. de tem. appel. fo. 87.

6 Tempus non est modus tollendę vel inducendę obligationis. in. l. eum qui ita. §. qui ita stipulatur. ff. de verb. obli. nu. 1. fo. 23.

6 Tempus appositum in stipulatione, quando dicatur adiectum causa limitandę obligationis, vel causa differendę solutionis. in. l. eum qui ita. §. qui ita stipulatur. ff. de verb. obl. nu. 2. fo. 23.

Tempus vnius anni, dicitur breue tempus. in. l. quamuis. nu. 1. C. de decurionibus, & eorum filijs. lib. 10. fo. 21.

Tempus nauigationis de quo in. l. quoties. hodie non obseruatur. in eadem. l. nu. 8. C. de naufragijs. lib. xj. fo. 35.

Tempus quodnam inspicitur, vt quis soluendo non sit, ad hoc, vt fideiussor conueniatur, principali non excusso: quòd in priuato tempus litis contestatæ. in. l. quoniam. nume. 2. C. de conueniendis. fisci debito. libro. 10. folio. 6.

2 Tempus finitum est. in quo re commodata vti poterat absq; tua culpa, & non vsus fuisti, quòd repetam commodatum. in. l. in commodato. §. sicut. nu. 6. ff. commodati. fo. 82.

5 Tempus quo nox efficitur, est dies: & tempus quo dies efficitur est nox. in. l. qui duos. §. hæc conditio. numero primo. ff. de manumiss. testamento. folio. 76.

2 Tempus decem dierum videtur modicum: & in constituto videtur tacitè statutum. in. l. promissor. §. si fine. numero primo. ff. de constit. pecunia. folio. 77.

2 Tempus rei iudicatæ in iudicijs bonę fidei, vt æstimatio crescat, inspicitur. in. l. sed mihi. §. in hac actione. nu. 2. ff. commodati. fo. 78.

Tempus litis contestationis quo ad æstimationem, inspicitur in iudicijs stricti iuris. ibidem. nu. 3.

2 Tempus cōtractus inspicitur, vtrum valeat. in. l. si sponsus. nu. 5. ff. de dona. inter vir. & vxo. fo. 157.

Tempus contractus quando quātum ad acquisitionem inspicimus, & quando tempus existentis conditionis. ibidem. in. §. si maritus. numero, primo.

Tempus quando debeat esse cessatum à tributis, vt bona possint vendi, remissiuè. in. l. obsistere. numero quinto. C. de annonis & tributis. libro. 10. folio. 13.

6 Tempus quod indulgetur miserationis causa, si non taxetur à. l. est arbitrarium. in. l. ita stipulatus. ff. de verbo. obli. nu. 35. fo. 41.

Casus in quibus tempus datur miserationis causa solutionis, exprimuntur. ibidem.

5 Tempus si constituitur alicui per numerationem mensis & anni, an debeat habere commodum diei intercalaris? in. l. in tempore constituto. ff. de diuer. & tempo. pręscrip. nu. 1. fo. 175.

6 Tempus morę in æstimatiōe, quę iudicis officio venit, spectari. in. l. quoties. ff. de verb. obli. nu. 1. fo. 23.

6 Tempus illatę iniurię debet in libello inseri. in. l. iniuriarum. ff. de iniur. & famo. libel. nu. 1. fo. 143.

6 Tempus quod datur a lege miserationis causa debentis soluere, est arbitrarium, præterquā in tribus casibus, scilicèt in re iudicata, in constituta pecunia, & in dote. Et euentus cōditionis non constituit quē in mora. in. l. quod dicimus. ff. de solu. & libera. nu. 1. fo. 101.

Tempus ad ostendendum volūtati defuncti esse paritum, quod possit statim ad petitionem legatariorum, & fideicomissariorū. in. §. hæc quidem. nu. 8. in authē. de here. & fal. fo. 4.

5 Tempus appellationis à duabus sententijs latis per duos iudices, incipit currere à die confirmationis. in. l. duo iudices. ff. de re iudicata. numero. 2. folio. 125.

Tempus quod datur ad inuentarium conficiendum, an currat minori? quòd sic: licèt restituatur. in. §. pupillis. numero. 1. in authē. de hæred. & fal. folio. 6.

Tempus omne regulariter est continuum, nisi sit vtile. in. §. illud quoq;. nu. 4. in authē. de hęre. & fal. fo. 6.

Tempus, quòd debet statui fideiussori ad reum præsentandum, arbitrarium est. in authē. de fideiusso. nu. 16. fo. 8.

Tempus centum annorum regulariter est finis vitæ hominis, & sic tantum præsumitur homo viuere. in authē. vt ecclesia Roma. gau. numero. 12. fo. 15.

Tempus decem vel viginti annorum in pręscriptione, à quo tempore computetur? in. §. rursus. numero. 2. in authē. vt spon. largi. fo. 54.

Tempus appellationis, quòd non currat ipso iure, quando stat per iudicem quominus causam examinet. in. §. hoc quoq;. nu. 1. in authen. vt sponsali. lar. fo. 54.

7 Tempus quod datur ad petendum bonorum possessionem, an currat cōtra minorem. in. l. sancimus. nu. 12. C. in quib. cau. in integ. restitu. non est necessa. fo. 99.

Tempus non negligenti, non currit. in authen. de appella. numero. 1. folio. 48.

Tempus appellationis exercēdę, an incipiat currere à die appellationis interpositæ. ibidem. nu. 2.

Tempus appellationis prosequēdæ, prorogatur per compromissum. ibidem. nu. 3.

Tempus de quo in rub.de ap.& intra quæ tẽpo.debe.appel. quod quo ad quid,erit vtile:& quo ad quid continuum. Tempus legate regulariter est continuum.ibid.nu.1.fo.23.

Tempus.x.dierum,quod datur ad appellandum,ita habet locum in interlocutoria:sicut in diffinitiua.ibid.nu.2.

Tempus decem dierum,de quo.s̈.quod computetur de momento ad momentum.ibidem.nu.3.

Tempus appellandi non currit si stat per iudicem, quo minus appellationem prosequatur.in.§.ad hęc.nu.2.in authen.de appel. & iura quæ. folio.23.

5 Tempus quo tertius de natura rei cognosci potest, debet inspici. l.ait prætor.§.is autem.ff.ne quid in flumine publi.nu.6.fo 152.

5 Tempus semper intelligitur arbitrio iudicis,quando lex de ipso nil statut.in.l.in venditione,§.j.ff.de bo.aut.iud.poss.nu.3.fo.138.

Tempus anni,vel biennium,quod datur ad prosequendam appellationem,an possit per iudicem moderari?remissiuè in authen.de his qui ingre.ad appel.nu.20.fo.28.

Tempus primi anni ad prosequendam appellationem, quando incipiat currere?remissiuè.ibid.nu.21.

1 Tempus præteritum quòd non contineat perfectum,ex propria significatione.in.l.serui quoq;.nu.5.ff.de iuris.omnium iudic.fo.51.

5 Tempus qualiter expectari debet,quando fit missio in possessionem contra absentem.in.l.si finita.§.non autem.numero.2.ff.de dam.infec. folio.36.

5 Tempus vulneris,& non mortis, poni debet in inquisitione: quando quis vulneratus est vno mense,& mortuꝰ alio.in.l.damni.§.sabinus.nu.3.ff.de dam.infecto.fo.41.

7 Tempus excusationis est duplex.in.l.quinquaginta.numero.1.C.de excusa.tuto.& curato.&c.fo.194.

Tempus anni, quod datur executoribus iuxta episcopi constitutionem,intelligitur à die scientiæ.ibid.nu.3.

7 Tempus nuptiarũ,an intelligatur an fit dispensatio an verò coniunctio carnalis?in.l.sancimus.numero.1.C.de nuptijs.fo.180.

7 Tempus semel suppletũ,iterum non suppletur.in.l.properandum.§.sin autẽ veraq;.nu.3.C.de iudi.fo.111.

7 Tempus ad cognoscendam bonorum possessionem, quando currat absenti.in.l.si valerianus.nu.4.C.de restitu.militum.fo.101.

7 Tempus minoris ætatis,& absentię, subducitur de quadriẽnio.in.l.superuacuam.nu.3.C.de tem.restitu.in integ.fo.102.

8 Tempus adiectum libertatis,videtur repetitum ad limitandam præstationem in conditione libertatis additam.in.l.titius.nu.2 C.de op.lib. folio.7.

8 Tempus conficiendi inuentarium,currit à die aditę hæreditatis,in.l.scimus.nu.1.§.sin vero postq;.nu.1.de .C.iur.delib.fo.34.

8 Tempus ad conficiendum inuentarium,an currat hæredi à die notitiæ, vel aditę hæreditatis. Et ibidem inuentarij forma.in.l.scimus.§.cum igitur.nu.2.C.de iur.delibe.fo.32.

8 Tempus quod habet hæres ad implendam voluntatem defuncti, quãdo incipiat currere.in.l.hoc amplius, numero secundo. C.de fideicom. folio.46.

8 Tempus pręponendæ querelæ,de iudice.qui appellationem nõ recipit & apostolos non dat.in.l.sed lis quæ.numero.4.C.de tempo. appel. folio.87.

Tempus comparẽdi coram iudice ad quẽ,& ad pręsentandum apostolos & acta primę causę.ibi.nu.5.

Tempus inchoandi processum super appellatione.ibidem.numero. 6.

Tempus appellationis exercendæ & faciendæ.ibid.nu. 7.

7 Tempus instantiæ in causis.in quibus lis contestatur incipit currere à die lit.contesta.in alijs ab ea die,qua cœpit tractari de causa.in.l. properandum.§.& si quidem.nu.1.C.de iud.fo.110.

7 Tempus certę ætatis quando apponitur ad exclusionem iuris iam q̃siti:in dubio facit diẽ,non conditionem.in.l.ambiguitatem. nume.1. C. de vsufructu & habita.fo.128.

6 Tempus quòd trahatur ad aliud fit per dictionem ex hac die,vel tũc, prout ex nunc.in.l.si ita stipulatus.ff.de verb.obli.nu.2. fo.50.

7 Tempus petendæ restitutionis,quanto tempore duret.in.l.ea quæ.nume.1.C.de temp.restitu.in integ.&c.fo.102.

8 Tempus appellationis prosequendæ currit:licet stet per iudicem sed datur restitutio vt ibi.in authen.item si appellatione.nume.3.C.de tempo.ap.fo.87.

Et si titius impediuit currit tempus:sed agitur contra eum dolo, si est soluẽdo:aliàs datur restitutio.ibi.nu.4.

Tempus appellationis interponendæ,hodie est.x.dierũ.ibidẽ.in.l.sed si lis.numero.2.

Tempus petendorum & concedendorum apostolorum, est triginta dierum.ibid.nu.3.

8 Tempus commissi delicti inspicitur in modo procedẽdi in.l.si quis decurio.numero.2 C.ad legem cornel.de falsis.fo.126.

5 Tempus mortis non tempus aperturæ tabularum inspicitur vt testamentum reconualescat in.l.qui soluendo numero.2.ff.de hære.insti.folio.129.

7 Tempus redhibitoriæ vel quãto minoris,an dicatur vtile vel continuũ in.l.superuacuam.nu.6.C.de temp.restitu. in integ.fo.102.

Tempus petendę restitutionis,an sit continuum.ibi.nu.5.

Et quotuplex sit tempus restitutionis.& an sit vniforme.ibi,nu.8.

Tempus petendæ restitutionis,quando sit quadriennium:& quando biennium.ibi.nu.9.fo.103.

1 Tempus delicti in pœnis quando,& quando tempus sententiæ inspiciatur in.l.si seruum numero secundo & quarto.ff.si ex noxa.causa aga. fo.67.

1 Tempus qđ datur minori ad petendum restitutionem in integ.quòd non currat ipso iure.in.l.interdum numero.4.ff.de mino.xxv.ann.folio.135.

1 Tempus quòd datur syndico ad denunciandum maleficia intelligitur à die scientiæ.in.l.annis. numero.1.ff.de calũnia.fo.122.

1 Tempus de quo hic quod erit vtile quo ad initium.ibidem.numero secundo.

3 Tempus quòd datur mulieri ad restituendas res viri per ipsam commodatas,est in arbitrio iudicis.in.l. si constante.§.si vxor.numero.3.ff. soluto matrimonio.fo.23.

3 Tempus vbi non datur certum est arbitrarium.in.l.si seruus.§.ait prætor.nu.1.de iure doli.folio.162.

7 Tempus centum annorum dicitur longissimum tempus vitæ.in.l.vt inter diuinum.numero.3.C.de sac.san.eccle.fo.27.

3 Tempus locatiõis,si excedit annum à die matrimonij: de illo quòd excedit,vir nihil habere debet?in.l.diuorsio numero octauo.ff.soluto ma. fo.9.

4 Tempus modicum quod dicatur,relinquitur arbitrio iudicis.in.l.cum quidam.nu.12.ff.de lega.secundo.fo.33.

3 Tempus quo tutor datur inspicitur non quo testamentum confirmatur,in.l. tutores.nu.1.ff.de test.tute.fo.48.

3 Tempus ad adeundum in profectitijs hodie non potest statui a iudice filio nisi patre consentiente.in.l.is qui hæres.§.neq; filius.nume.3. ff.de acqui.hære.fo.169.

7 Tempus instantiæ ex causa legitima ꝓrogatur.in.l.petendę, nu.1.C.de tempo.in integ.restitu.fo.102.

4 Tempus centum annorum est longissimum tempus vitæ.in.l.si vsusfructus.ij.nume.2.ff.de vsufr.lega.fo.71.

7 Tempus instantiæ,an possit de cõsensu partium prorogari.in.l.properandum.nume.2.C.de iudę.fo.110.

Tempus instantię causæ appellationis.prorogatur per cõpromissum. in.l.properandum.nu.3.de iudę.fo.110.

4 Tempus certæ ætatis ad adiectum causa legatarij, diem non conditionem inducit.in.l.firmio eliodoro.§.cum ab hæredibus.numero.1.ff. quãdo dies lega.ced.fo.158.

2 Tenor instrumenti deperditi,quòd probetur per testes peritos. in.l.bene est.nu.27.ff.de reb.credi.fo.3.

2 Tenuta data die feriara iudicis officio,quòd possit eodẽ tẽpore restitui.in.l.minor.nu.2.ff.de euictio.fo.147.

8 Tenutam reuocari petens de aliquibus bonis,per alium possessis, quæ asserit esse sua, debet illud probare.in.l.cum apud.§.sin autem.nume. 2. C.de priuilegio.fisci.fo.92.

Termini extraiudiciales intelliguntur peremptorij,licet hoc non adijciatur.in.l.si tempora.num.1.6.&.7.C. de fide instru.de iure hastæ fisca.lib.x,fo.8.

8 Termini dies si cadit in diem feriatum,quando debeamus inspicere p̄cedentem diem non feriatam.in.l.tempore.nume.4.C.de temp.ap. folio.86.

2 Terminũ ad producendũ instrumẽta habens.si vltra diem termini producit,non debet citare partem:secus,intra terminum.in.l.itẽ illa.nu.5. ff.de consti pecu.fo.76.

2 Terminus apposius iurisditioni vel instantiæ, quòd habeat vni termini peremptorij ad probandum.in.l.admonendi.numero.14.ff.de iureiurando.fo.33.

6 Terminus vnius mensis de quot diebus intelligatur?in.l.cum bissextus ff.de ver.& re.sign.nu.1.fo.256.

6 Terminis si datur reo ad aliquid faciendum, si reus comparet intra terminum,quaudo debeat actorem requirere?in.l.si quis ante calend.ff.de verbo.obl.nu.5.fo.12.

7 Terminus parti p̄nti & litiganti non debet dari ad accipiendum copiã actorũ:secus si esset absens:& notariꝰ denegãs cogitur.in.l.si apud quẽ. nu.4.C.de edendo.fo.43.

8 Terminis datus à iudice.super eo quod spectat ad iurisditionẽ alterius non valet.in.l.præses.numero quinto.C.de appella.& consultatio. folio.82.

7 Terminus ad probandum,primo est dandus actori.& post reo,licet cõmuniter vtrique detur.in.l.exceptionem numero.6.&.10.C.de proba. folio.146.

4 Terminus.xxx.dierum ſi fuerit ſtatutus pro primo, pro primo decem, & pro ſecundo decem. & pro tertio decem: & in principio comparet procurator.& litigatur ita quòd tranſit terminus,& pronunciatur procuratorem non eſſe legitimum:an alij duo termini currant? in.l.ſiue ingenua.§.non ſolum.numero.1.ff.ad ſenatuſcon.tertulia.fo.188.
4 Terminus ſtatuitur legatario optionis ad eligendum: quo elapſo non exiſtente re integra eligere non poteſt.in.l.mancipiorum.numero.1.ff. de optio.lega.fo.78.
4 Terminus aſſignatus à iudice in dubio intelligitur peremptorius & maximè quando apponitur comminatio ꝙ poſt terminum non audietur. ibidem.numero.6.folio.79.
1 Terminus dilationum peremptoriarum,quando minus poſſit per iudicem.in.l.ad peremptorium.nu.3.ff.de iudicijs.fo.158.
5 Terminus poſitus in excommunicatione ad ſoluendum:poteſt per creditorem prorogari.in.l.j.§.& poſt operis.nume.6.ff.de noui operis nunciatione.folio.7.
Terræ recommadatæ, quæ tenentur ciuitati præſtare ſubſidium in caluacatis,ſi ſtant per centum annos quòd non præſtiterint,per hoc non cenſentur præſcripſiſſe libertatem, ſi nõ fuerint requiſitæ.in.l.cum ſcimus.numero.2. C. de agricolis & cenſi.libro.xj.folio.47.
Territorium,quòd differat à dioceſi.in.§.& illud.nu.5. in authen.quomodo opor.epiſco.fo.11.
Tertia generatio non comprehendit vltra nepotes.in.§.alienationis.numero.7.in authẽ.de non alienan.aut permu.fo.12.
1 Tertia lectura quæ eſt Azo.eſt vera,ſcilicet quod ſi per metum tranſtuli dominium vel liberaui te ab actione,datur actio quòd metus cau. vt reſtituar in priſtinum ſtatum.in.l.metum.ij.§.volenti.nume.1.ff. quòd metus cauſa.fo.125.
6 Tertius appellans à ſententia lata contra alium,debet in appellatione cauſam inſerere,& hoc caſu videtur appellari ab interlocutoria: aliàs appellari dicitur à diffinitiua & eodem modo procedit in.l.à ſententia. ff.de appella.& rele.nu.9.fo.215.
4 Tertius ex vtroq; parente an præferatur tertio ex altero parente?in.l. poſt conſanguineos.§.legitima.numero.1.ff.de ſuis & legitimis hæredibus.folio.187.
5 Tertius non poſſidens,ſi ædificat cum poſſidẽte pro parte:an alio poſſidente quod factum eſt deſtrui,remiſſiuè.in.l.j.§.nunciatio. nu.6.ff. de noui operis nuntiatio.fo.5.
5 Tertius poſſeſſor quando poſſit impedire executionem.in.l.à diuo pio. §.ſi ſuper rebus.nu 3.ff.de re iudica.fo.123.
6 Tertius ſi eligitur ab arbitris,nõ dicitur nouum compromiſſum,nec dicitur arbiter:ſecus ſi eligitur à partibus.quia dicitur arbiter, eſt nouum compromiſſum.in.l.ſi dominium rei.ff.de furtis.nu.4.fo.125.
6 Tertius pro ſuo intereſſe poteſt appellationem interpoſitam à tertio proſequi.in.l.à ſententia.§.idemq; reſcripſit.ff.de appellationibus & rele.nu.1.folio.216.
6 Tertius appellans pro ſuo intereſſe,an poterit iterum teſtes producere? remiſſiuè.in.l.cum lite.ff.iudi.ſol.nu.11.fo.108.
5 Tertius poſſeſſor quãdo poſſit impedire executionem?in.l.à diuo pio. §.ſi ſuper rebus.ff.de re iudi.nu.3.fo.123.
6 Tertius non impeditur appellare pro ſuo intereſſe,licet imperator in reſcripto remoueat appellationem.in.l. tractandum.§. vltimo.ff. à quib. appel.nu.4 fo.221.
1 Tertius quãdo electus eſt qui modus pronũciandi ſic.in.l.item ſi vnus. §.principaliter.nu.3.ff.de recep.arb.fo.147.
1 Tertius aſſumptus an cogatur acceptare & iudicare remiſſiuè, ad gloſ. ibidem.numero.4.
6 Tertius ratione ſui intereſſe quòd poterit appellare à ſecunda ſententia lata contra victum.in.l.à ſententia.ff.de appellationibus, & rele.nume.7.fo.215.
6 Tertius veniens ad impediendum ne cauſa cœpta per aliũ agatur. quãdo audiri debeat?in.l.ſi proluſorio.§.j.ff.de appellationibus & rele. numero.1.fo.217.
Tertius veniens vt cauſę aſſiſtat,& alium adiuuet ad victoriam. talis poteſt teſtes producere,quos principalis non produxit.ibi.nu.2.
Tertius veniens & aſſiſtens cauſæ poſt publicationem teſtium factam, an poterit de nouo teſtes producere.ibi.nu.3.
4 Tertius poteſt opponere exceptionem quam conuentus non poteſt.in l.ita tamen.§.quoties.numero,primo.ff.ad ſenatuſconſultum trebellianum.folio.148.
4 Tertius quòd poſſit impedire executionem iudicis. in.l.ſi quis ſeruum. §.certam.nu.1.ff.de legatis ſecundo.fo.31.
3 Tertius effectus ſubſtitutionis vulgaris,& quando expreſſa vulgaris cõtineat tacitam pupillarem.in.l.hęredes.numero.34.ff.de vulgari & pupillari. folio.138.
4 Tertius in cuius arbitrio commiſſum eſt legatum:ſi nõ arbitratur, quis arbitrabitur?in.l.in arbitrium.nu.11.ff.de leg.ſecũdo.fo.30.
1 Tertius ſuperueniens quando impediat executionem ſẽtẽtiæ latę pro primo?in.l.cum idem.nu.1.ff.de peti.hęre.fo.170.
7 Terrius quando admittatur ad excipiendum pro aliquo,& probãdum. in.l.cõtra impubures.numero.6.C.de neg.geſt.fo.86.
3 Tertius quando admittatur in iudicio ad probandum,licèt ſua non interſit.in.l.titia.nu.8.ff.ſolu.ma.fo 26.
1 Tertius aſſumptus ab arbitris non eſt arbiter,ſed electus à partibus ſic. in.l.item ſi vnus.§.principaliter. numero ſecundo. ff. de recept. arbi. folio.174.
7 Tertius etiam cuius non intereſt,quando aliquid continet publicam vtilitatẽ, comparere poteſt.in.l.vbi pactum.numero.11. C. de tranſactionibus.folio.71.
3 Tertius modus quomodo poteſt cõtingere quòd hęreditas diuerſorum defertur ex diſpoſitione vnius.in.l.ariſto.numero.8. ff.de acquiren.hæreditate.folio.186.
3 Tertius quando eſt ſubſtitutus pluribus impuberibus,non inuicem ſubſtitutis communi verbo quod intelligatur ſubſtitutus in eũ caſum qui poteſt conuenire vtriq;.in.l.iam hoc iure.§.ſed & ſi alter.nu.3.ff.de vul. & pup.ſub.fo.142.
4 Teſtamenta duo eodem die confecta ſi producuntur, nec apparet prioritate vel vel poſterioritate, cui debeat ſtari?in.l.tabulas.§.non autẽ.numero.1.ff.de bonorum poſſeſſione ſecundũ tabu.fo.180.
Teſtamenta facta ſuper caſtrenſi,vel quaſi caſtrenſi peculio,quòd hodie ſubiaceant querelæ.in.§.præſbyteros.numero.3. in authẽ. de ſanctiſſimis epiſcopis.fo.61.
3 Teſtamenta an valeant ſi in vna charta reperiuntur plura teſtamenta,ſ adhibitis eidem teſtibus.in.l.patris & filij.nu.3.ff.de vulg. & pupill.ſubſtitu.fo.150.
3 Teſtamenta duo ſi reperiantur ab eodem confecta, & ignoratur quòd fuerit prius,& quod poſterius,neutrũ valet:in.l.ſi duas.nu.4.ff.de excuſa.tuto.folio.81.
8 Teſtamenta duo quando apparent eodem die cõfecta, nec apparet de prioritate remiſſiuè.in.l.edicto.§.ſin autem aliquis.nu.23. C. de edicto diui adria.tol.fo.37.
7 Teſtamenta filiorumfamil.quando retractantur per querelam?remiſſiuè.in.l.cum lege.nu.1.C.de epiſco,& cleri.fo.30.
3 Teſtamentarius executor cogitur cauſatiuè recipere executionem nõ præciſa.in.l.ſolet prætor.§.quãuis.nu.1.ff.vbi pupil.edu.debe.fo.89.
7 Teſtamenti verba,in caſu galli qualiter concepta fuerunt. in.l.gallus.§. quidam rectè.nu.1.ff.de lib.& poſt.fo.108.
8 Teſtamenti ſi inconſulto ſunt inciſa ſigna, quando teſtamentum validum remanet,& ex eo hæreditas adiri poſſit,vel bono.poſſ.pet.in.l.noſtrã.num.2.C.de teſta.& quẽadmo.teſt.ordi.fo.18.
Teſtamentum quando irritatur per inciſionem, cui hereditas debeatur.ibidem.numero.3.
1 Teſtamenti caſſatio ſi poſſit peti intra ſex mẽſes, ſi non fuerit inſinuatum ſecundũ diſpoſitionem ſtatuti,& minor qui potuit petere, non petijt quòd non reſtituatur.in.l.auxiliam.nu.7.ff.de mino.fo.137.
4 Teſtamento corroſo in parte ſubſtantiali non creditur, & quando. in l.tabulas.§.ſi roſæ.nu.2.ff.de bon.poſſ. fo.180.
1 Teſtamento per querelam rupto legata debentur per authen.ex cauſa. in.l.nam & his. nu.2.ff.de inoffici.teſt.fo.159.
3 Teſtamento rupto per querelam habet locum authen. ex cauſa.in.l.iure.§.propter litem.nu.1.ff.de teſt.tute.fo.51.
1 Teſtamento reſciſſo per querelam,legata debentur per authen.ex cauſa.in.l.papinianus.§.ſi ex cauſa.nu.1.ff.de inofficio.teſt.fo.161.
3 Teſtamento rupto ex cauſa preteritionis,quòd iſto iure non debeantur legata nec libertas,an ſit ſecus de iure authẽ.& conſeruantur per authẽ. ex cauſa.in.l.filio præterito.nu.1.ff. de iniuſt.rup.teſt.fo.117.
3 Teſtamẽto rupto agnitione ſui hęredis,clauſula hęc quid operetur.in.l. ſæpiſſimè.nu.17.ff.de iure delib.fo.198.
Et an dicta clauſula porrigatur ad tabulas pupillares.ibi.nu.22.
8 Teſtamento reſciſſo ex cauſa exhæredationis,an legata debeantur,per iſtam authẽ.ibi.nu.9.C. de lib.præteri.vel exhære.fo.27.
4 Teſtamento irritato ex cauſa præteritionis vel exhæredationis vbi non irritatur niſi inſtitutio an heres cogatur adire.in.l. ita tamen.§. quoties. nu.3.ff.ad ſenatuſcon.trebel.fo.149.
Teſtamento rupto fideicommiſſum vniuerſale,cõſeruatur per authẽ. ex cauſa.ibidem.nu.3.
4 Teſtamento rupto, rumpitur donatio cauſa mortis,ex teſtamento dependens.in.l.ſed & ſi mortis. numero primo.ff. de legatis præſtandis. folio.169.
8 Teſtamento ſi ineſt clauſula,ſi non valet iure teſtamẽti,valeat iure codicillorũ,an habeat locum iſta lex.in.l.ſi quis agere.numero.2.C.de codicillo.folio.40.
Teſtamento rupto ex cauſa exhæredationis, legata & fideicommiſſa, valent,& conſeruantur,per iſtum textum,& authenti. cauſa. in.§. ſiue igitur.numero quinto.in authen.vt cui.de appel.leg.fo.51.
Teſtamento irritato ex cauſa præteritionis,vel exhæredationis, legata & fideicommiſſa permittuntur actione ex teſtamento.ibidem.numero.9.

5 Testamento facto ad pias causas,quòd quis possit decedere pro parte testatus & pro parte intestatus.in.l.habeat.nume.70.C.de sacro.san.eccle.fo.13.

Testamentuo ad pias causas,quòd possit substitui maiori directo, & cōpendiose.ibidem.nu.71.&.72.

Testamento conficiendo ad pias causas non requiritur solennitas testium, nec rogitus.ibidem.nu.75.&.76.

Testamenti ad pias causas, quòd verba enuntiatiua sufficiant. ibidē. numero.77.

3 Testamentum an confirmetur instituto in re certa illud agnoscendo in.l.ex facto.numero.5.ff.de hære.insti.fo.129.

3 Testamentum in quo masculus fuit hæres institutus & filię relicta fuerunt centum,ꝙ non valeat.in.l.his verbis.numero.ff.de heredibus. instituen.folio.130.

4 Testamentum in quo pater assignat filijs peculium:etiam si non dicat iure institutionis valet.in.l.titi fili.nu.3.ff.de pecu.lega.fo.85.

3 Testamentum ad pias causas pendere potest ex alieno arbitrio.in.l. qui in potestate.numero quarto.ff.de test.& qui test. facere possef.folio.97.

3 Testamentum damnati ad mortem,quod non valeat ibidem.§.si cui. nume.1.fo.97.

3 Testamentum quando rumpitur quantum ad hæredis institutionem cętera firma manent,quæ veniunt appellatione cęterorum,etiam quæ cōseruantur per authen.ex causa in.l.filio præterito.nu.12.ff.de iniu. test. folio.118.

3 Testamentum quo iure irritatur ex causa præteritionis vel exhæredationis.ibidem.nu.18.fo.119.

3 Testamentum filij in castrensi peculio in quo pater est pręteritus an sit nullum,& subiaceat querela.ibidem.nu.22.

3 Testamentum in quo collaterales sunt præteriti quomodo irritetur?ibidem.nu.23.

3 Testamentum in quo filius sit præteritus an sit aliquod donec filius nō declaret intentionem suam?ibidem.numero.26.

3 Testamentum approbatum per filiū valet de æquitate prætoris. ibidem.nu.29.fo.120.

3 Testamentum non habens solennem numerum testium, quòd non possit approbari per venientes ab intestato. ibidem. numero.30.

3 Testamentum defectiuum ratione solennitatis,item ratione pręteritionis,in quo sunt instituti venientes ab intestato potest approbari. ibidem.nu.31.

3 Testamentum in quo pater est præteritus ipso patre approbante recōualescit.ibidem.nu.33.

3 Testamentum in quo filius iniustè exheredatur:an sit nullum ipso iure.in.l.testamentum. numero.5.ff.de test.& qui testa.fa. possunt.folio.96.

3 Testamentum conditum ante ingressum religionis,quando confirmetur per ingressuram professionem?ibidem.nu.7.

3 Testamentum propriæ ꝙ sit quid intellectuale & incorporale.ibidem. numero.8.

1 Testamentum non potest rescindi partium conuentione nisi iudex pronunciet. in.l.controuersia.numero.3.ff.de transac.fo.96.

1 Testamentum si dicitur irritum vel nullum:& ex causa legitima transactionis datur res certa non quota tunc scriptus hæres conuenitur. ibidem.nu.4.

3 Testamentum in quo filius est institutus sub conditione mixta est nullum in.l.suus quoque.nu.6.ff.de hære.insti.fo.122.

3 Testamentum in quo filius est institutus in re quę non extat est nullū. ibidem.nu.8.

1 Testamentum in quo pauperes sunt instituti, rumpitur præteritione, vel exhæredatione.in.l.papinianus.§.si imperator.nume.1.ff.de inofficio.test.fo.160.

4 Testamentum in quo dicitur relinquo filio meo centum iure institutionis valet.in.l.filium.§.sed & si portio.numero.2.ff.de lega. præstan.folio.169.

4 Testamentum in quo filius est pręteritus etiam se non opponatur. est nullum.in.l.is qui in potestate.numero primo. ff.de lega. prestan. folio.170.

1 Testamentum patris qualiter dicatur eius testamētum & filij. ibidem. §.sed nec impuberis.nu.3.

3 Testamentum accusati in crimine lesę maiestatis vel repe.an valeat. in l.qui à latronibus.numero secundo. ff.de test.& qui test.fa. poss.folio.98.

3 Testamentum condemnati ad pœnam capitalem cum publicatione bonorum factum appellatione pendente, an valeat. ibidem. numero.5.

3 Testamentum petitur aperire officio iudicis.in.l.omnibus.nu.1.ff. quēadmodum test.ape.fo.187.

3 Testamentum si apparet cancellatum interlineaturis potest tamen peti vt publicetur,& notarius debet illud publicare cum interlineaturis,& rasuris:& de illis mentionem facere:in.l.tabularum.§.testamentum.nu.3.ff.quēad.test.ap.fo.188.

3 Testamentum quando petitur aperiri:insinuari & publicari quomodo fiet?in.l.oībus.§.si quis neget.numero. 4. ff. quemadmo. test. ape.folio.187.

3 Testamentum an accipiat vires à tacita vulgari?vbi quòd sic.nec requirit aditione,in.l.lex cornelia.numero.2.ff.de vulga.& pupilla.substi. folio.151.

3 Testamentum licet dicatur falsum,tamen pro eo præsumitur adeò ꝙ tutor cōfirmatur:& iudex de surreptione rescripti impetrati cognoscit. in.l.idem sciet.nu.1.ff.de test.tute.fo.51.

3 Testamentum imperfectum solum valet inter liberos,non quo ad extraneos.in.l.qui à patre.nume.2.ff.de cōfir.tuto.fo.52.

1 Testamentum an possit rescindi hærede existente contumace. in.l.qui repudiantis.§.cum contra testamentum.nume.3.ff.de inoffi.test.fo.163.

8 Testamentum factum cum cōsensu principis,sine eius consensu reuocatur.in.l.omnium.numero.3.C.de testa.& quēad.testa.ordi.fo.17.

Testamentum probatur eoipso esse nullum quòd non detegitur aliud esse factū.161.nu.4.

Testamentum,satis est quòd producatur corā iudice,causa insinuandi, licet iudex aliquid nō dicat.ibi.nume.5.

Testamentum imperfectum ratiōe solēnitatis,valet inter liberos. nu.1. hac cōsultissima.§.ex imperfecto.nume.1.C.de testa.& quemad. testa. ordi.fo.17.

Testamentum imperfectū ratione voluntatis,non valet, etiam inter liberos.ibidem.nu.2.

Testamentum inter liberos probatur duobus testibus etiam fœminis. ibi.nu.3.

3 Testamentum ꝙ fiat ad consiliū sapientis quando fieri possit?in.l. illa institutio.nu.1.ff.de hære.insti.fo.127.

3 Testamentum primum quando precessit cum clausula derogatoria. an sapiens poterit addere secundo non obstante tali testamento. ibidē. numero.11.

4 Testamentum secundū in quo filius est præteritus,si in eo sunt scripti venientes ab intestato rumpit primum.in.l.si duos.§.si prius.nume.1.ff. de bono.pos.contratab.fo.168.

4 Testamētū in quo filius est præterit9,si in eo sunt instituti veniētes ab intestato,valet interim de iure ciuili,donec filius dicat nullū.ibidē.nu.3.

4 Testamentum quando deficit ratione amisse solennitatis licet non dicatur propriè testamentum, sed vltima voluntas tamen datur contratabulas.ibidem.nu.4.

4 Testamentum imperfectum ratione præteritionis,an habeat locum inter liberos?remissiuè.ibidem numero.5.

3 Testamentum si rumpitur ex causa præteritionis datio tutelæ firma remanet.in.l. lege.numero.3.ff.de testamen.tutel.fo.48.

2 Testamentum ipsum quòd sit de iure gentium in.l.interdum. nu.7.ff. de condi. indebi.fo.55.

4 Testamentum in quo prohibita est falcidia valet licet hæres non adeat hæreditatem & sic est casus in quo testamentum valet sine conditione. in.l. nemo potest. numero quinto. ff. de legatis primo. folio.17.

Testamentum non solenne producit obligationem naturalem. ibi. nu.17.

6 Testamentum non potest fieri irreuocabile, etiam si dicatur,si contingat me reuocare testamentum,dono tibi omnia bona mea in.l.stipulata hoc modo.ff.de ver.obli.nu.2.fo.25.

8 Testamentum in quo filius est institutus, sub conditione casuali, valet sed conditio reijcitur.in.l.si parer.numero secundo.C.de insti.& substi.fo.21.

Testamentum factum per hæreticum.vel eum qui inciderit in crimen læsæ maiestatis ante delictum irritat᷑ in.l.is cui. num.1.ff.qui test. fa.pos.fo.98.

8 Testamentum factum à balbutiente,qui anteà erat expertitæ linguæ, non valet.in.l.iubemus nu.1.C.de testa.& quemadmodum testa.ordi. folio.18.

Testamentum quando valeat,in ea parte,in qua solennitas fuit obseruata.ibidem nu.2.

8 Testamentum factum secundum formam statuti huius ciuitatis valet vbiq; in.l.si non speciali.numero secundo.C.de testa.& quemad.testa. ordi.fo.16.

8 Testamentum in scriptis quando aperitur, testes adhiberi debent,si haberi possunt.in.l.testamenti.numero secundo.C. quemadmodum testa.aperi.fo.25.

Testamentum in scriptis, quam fidem faciat, si testes sunt mortui, vel aliter haberi non possunt?ibidem nu.3.

Testamenti locus inspicitur in quo fit solennis actus.ibidem.numero.4.

8 Testamentum in scriptis quando aperitur,testes adhiberi debent,si haberi possunt.in.l.testamenti.nu.2.C.quēadmo.testa.aperi.fo.25.

Testamentum in scriptis,quā fidem faciat,si testes sunt mortui,vel aliter haberi

terhaberi non possunt.ibidem.nume.3.

Testamenti locus inspicitur,in quo fit sonlẽnis actus.ibi.nu.4.

8 Testamentum secundũ imperfectum,ratione præteritionis,quãdo tollat primum, remissiuè.in.l.hoc inter liberos.§.si quis autem. nu.2.C.de testa.& quẽadmo.testa.ordi.fo.18.

3 Testamentum rustici potest probari per quinq; testes & coram iudice,si non sit scriptum manu publici notarij.in.l.conficiuntur.§. codicilli.nu.5.ff.de iure codi.fo.199.

3 Testamentum an possit vires assumere à tacita substitutione vulg. ibi, quòd sic.in.l.heredes.nu.30.&.32.ff.de vulg.& pupil.sub.fo. 138.

Testamentum restituti an recõualescat ipso iure.in.l.si quis filio.§.quatenus.nu.2.ff.de iniust.rup.test.fo.116.

4 Testamentum vel contractum qui non impugnauit,sed negauit simpliciter esse factum,quòd possit postea ex illo se fundare. in.l.post legatum.nu.10.ff.de his quib.vt indig.fo.111.

8 Testamentum nullum dicens,vel non iure factum,si succumbit,an perdit relictum in testamento?remissiuè.in.l. polla.numer.8.C. de his quibus.vt iudignis.fo.38.

3 Testamẽtum in quo filius natus est præteritus,si viuo testatore moriatur reconualescit,si in eo sunt instituti venientes ab intestato, in.l.posthumus.nu.2.&.3.ff.de iniust.rup.& irri.test.fo.116.

3 Testamentum quando reconualescit,an hereditas possit adiri de iure ciuili,an vero sit necessaria bonorum possessio?ibidem.nu.5.

3 Testamentum irritum si reconualescit,petitur bonorum possessio. ibidem.numero.7.

7 Testamentum ad pias causas conditum, per constitutum in articulo mortis,si euasit periculũ,an irritetur.in.l.habeat.numero.41.C. de sacr. san.eccle.fo.11.

Testamentum conditum à sano, & sic non constituto in mortis articulo vltra dispositionem huius legis,si subito talis moriatur, an talis volũtas gaudeat priuilegio huius legis.ibidem.nu.42.

7 Testamentum conditum non adhibita solennitate iuris ciuilis,quando dicatur testamentum,vel vltima voluntas.in.l. habeat. numero. 79.C. de sacro.sanc.eccle.fo.13.

7 Testamentum factum ad pias causas,an possit per eum qui miraculose resurrexit reuocari. in.l.habeat. numero.68.C. de sacro sanctis ecclesijs.folio.13.

Et quòd sit triplex.ibidem.nu.69.

8 Testamentum filij patre restituto, non tamen reuerso non valet. in.l. in questione,nu.5.C.de sen.pas.& resti.fo.127.

Et quis dicatur restitutus,etiam si ad eius notitiam restitutio non perueniat.ibidem.

Testamentum filij qui mortuus est antequã restituatur patri, parte restituto, an extinguatur.ibi.nu.6.&.8.

5 Testamẽtum alicui subtrahens vel amouens,incidit in.l.Corne. de fal. l.locum habet.§.& esse.ff.de tabul.exhib.nu.1.fo.147.

5 Testamentum celans,at nemo possit habere,tenetur.l.Cor.de fal. secus si quo ad vnum.l.locum habet.§.& esse.ff.de tabu.exhibendis.numero 2.folio.147.

4 Testamentum vnicum tantum.quando habens clausulam derogatoriam præcessit:sufficit reuocatio generalis per clausulam cassans. &.C. in.l.si quis.in princi.nu.9.ff.de leg.iij.fo.54.

3 Testametũ in quo testator dicit,nolo valere si decessit sero post sexagesimum annum quòd valeat.in.l.potest quis. numero. 2.ff.de hęredi. instituen.fo.131.

3 Testamentum in quo quis est institutus,si ex illa infirmitate decesserit irritatur testatore reconualescente.ibidem.nu.3.

Testamentum factum secundũ leges antiquas,& ante legem nouam, & post,sed antequã publicareť,valet:licet testator supuixerit,qui illud mutare poterat.in authẽ.vt facta. no.consti.nu.2.fo.30.

Testamentum si est factum ante legem nouam secundùm leges antiquas,& si in eo non habet filius integram legitimam, poterit filius petere supplementum.ibidem.nu.3.

Testamentum in totum rescinditur,quo ad institutionem si filij hodie non habent trientem.in.§.cum igitur.numero.10.in authen.de non eligen.secũdo nuben.fo.7.

3 Testamentum vsurarij,an reconualescat per cautionem per eum tempore testamẽti præstitam,remissiuè.in.l.qui soluendo. nu.1.ff. de hære. instituen.fo.129.

4 Testamentum in quo fit mentio de alio instrumento,probat contra testatorem vel eius heredem.in.l.cum quis decedens. numero.2.ff.de lega.tertio.fo.57.

3 Testamentum quando rumpitur per querelam inofficiosi non rumpitur vltra quã iudex voluerit.in.l.si ego.nu.4.ff.de iniust. rupto & irrito testamento.fo.120.

3 Testamentum primum an rumpatur,si in codicillis sunt instituti venientes ab intestato.in.l.tunc autem. numero.1.ff. de iniusto rupto temento.fo.115.

8 Testamentum nullum dicens,videtur adire.in.l. seruus hæres. numero 1.C.de repud.vel abst.hære.fo.35.

4 Testamentum an hodie irritetur si fideicommissum vniuersale relinquatur filio prӕterito.in.l.ita tamen.§.qui rogatus.nume.1.ff.ad senatus. trebel.folio.148.

4 Testamentum inofficiosum dicere,& testamentũ falsum quare differunt?in.l.post legatum. numero quarto. ff. de hijs quibus vt indignis. folio.111.

4 Testamentum inualidum quando reconualescat,& quando non.in.l.si incertus.§.sed si filius.numero.1.de leg.tertio.fo.50.

4 Testamentum in quo pater filium hæredem instituit filiam nuptam & dotatam præterit, cum clausula codicillari; an sustentetur per dictam clausulam, saltem ratione fideicommissi. in.l.si filiusfamilias.§. quando in pendenti.numero sexto.ff. ad senatusconsultum tertullianum.folio.190.

7 Testamentum filijfamilias militis factum,de bonis castrensibus, vel si hodie subiacet querela.in.l.cum antiquis.numero primo.C. de inofficio.testamen.fo.123.

4 Testamentum quòd tollatur ipso iure capitis diminutione, in.l. qui ex liberis.§.testamento.numero primo.ff.de bonorum possessione secundùm tabu.fo.182.

5 Testamentum in quo est præteritus filius iam natus, an reconualescat,si is moriatur viuo testatore.in.l.apud eum.§.lucius.nume. primo. ff.de donatio.fo.71.

8 Testamentum potest scribi in membranis, siue in chartis de papiro, siue in tabulis.in.l.quoniam.nu.3.C.de testa.& quẽadmodum testa.ordinantur.folio.17.

S Testamentum in scriptis conditum,& manu publici notarij scriptum, facit fidem,absq; alia publicatione.in.l.testes.nu.2.C. de testa. & quẽadmo.testa.ordi.fo.16.

Testamentum nuncupatiuum,an possit reprobari per scripturam remissiuè.ibidem.nu.3.

Testamentum in quo filius est institutus sub conditione, an sit nullũ? remissiuè. in.l. æquissimum.§.sub conditione.nu.2.ff.de bonorum possessio.secundũ tab.fo.181.

8 Testamẽtum in quo filius est pręteritus,an interim sit aliquod, donec dicatur nullum,& sic an quod nullum est rumpi possit.in.l.posthumo. nu.6.C.de bono.posses. cõtratab.quã prętor lib.pol.fo.9.

8 Testamentum in casu authen.ex causa,quod comprehendatur in statuto disponente,quòd testamenta exequentur,sicut sententia. ibid.nu. 21.C.de lib.præte.vel exhære.fo.28.

Testamento irritato si fuit apposita clausula codicillaris, an legata debentur ab intestato,an per hanc authen.ibidem.nu.22.

7 Testamentum in quo filię sunt relictę centum pro sua falcidia, an valeat.in authẽ.vnde & si parens.nu.2.C.de inoffic.testa.fo.121.

7 Testamentum illius,quem cõstat manifestè decessisse in peccato mortali,non sustinetur etiam beneficio huius legis. in.l. habeat.nu.31.C.de sacrosan.eccle.fo.11.

4 Testamentum quod non possit assumere vires à tacita vulgari. in. C. apud iulianum.§.idem iulianus.nume.3.ff.ad senatuscon. fo.146.

6 Testamentum habet instar bonęfidei,ideo difficultas in eo expræssa, amouetur.in.l.continuus.§.illud inspiciendum.ff. de verbo. obligatio. numero.3.fo.55.

Testamentum condere faciens secretè,& se hęredem instituere, si est capax,non punitur.in.l.si ei qui.nu.10.C.de delatoribus.lib.10.fo.11.

8 Testamentum ex causa pręteritionis,vel exhęredationis,quomodo irtetur.in authẽ.ex causa.numero.11.C.de libe. præteritis vel exheredatis.folio.27.

Testamentum,quomodo irritetur,quando descendentes sunt pręteriti,vel exhęredati?ibi.nu.12.

7 Testamentum in quo sit instituta pia causa, & filio nihil relictum,non sustinetur ex dispositione huius legis,secus si filio aliquid relinquitur, licèt nomine institutionis.in.l.habeat.nume.61.&.62. C.de sacrosan.ecclesijs.folio.12.

3 Testamentum quem non fecisse ex discussione probatur. in.l.is potest, numero.26.ff.de acqui.hære.fo.172.

3 Et per discutionem probatur quem non esse soluendo.ibidem.

3 Item an aliquis sit præsens.ibi.nu. eod.

3 Item an res extet vel sit deperdita. ibidem.nu.eo.

4 Testamentum primum si fuit validum,& secuudum inualidũ ex causa pręteritionis,vel exhęredationis:an relicta in primo testamento sint nulla.in.l.si iure.nu.2,ff.de leg.tertio.fo.53.

4 Testamentum primum solenne,an videatur sublatum si testator corã septẽ testibus dixit nolo primum testamentum valere?ibidem. nu.3.

5 Testamentum conditum à filiofamil. patre existente in captiuitate. quòd patre reuerso ab hostibus rumpatur.in.l.si is qui pro emptore.nu. 54.ff.de vsucap.& vsurpa.fo.106.

8 Testamentum filij capti ab hostibus, an extinguatur si filius decessit ante quàm pater remittatur.in.l.in quæstione.nu.9.C.de sen. passis & restitu.fo.128.

7 Testamentum dicens solẽne, quando debet id probare. in.l.si scriptum. nu.1.C.de proba.fo.144.
Et an testamentum possit dici nullum principaliter agẽdo. ibidem.numero.2.

8 Testamentum nuncupatiuum probatur per instrumentum.in.l. quæstioni.nu.4.C.de fideicõ.fo.46.

3 Testamentum quando non valet respectu testatoris, tunc dicta clausula non operatur.in.l.sępissime.nume.10.ff.de iure delib.fo.198.

4 Testamentum quando censeatur reuocatum ipso iure, vel reuocetur ope exceptionis ex incisione testamenti.in.l.si quis ita.§.non solũ.nu.2.ff.de adimen.leg.fo.101.

7 Testamentum solenne, quando habeatur pro falso, & quo ad quid.in l.si post diuisionem.nu.3.C.de iur.& fact.igno.fo.35.

8 Testamentum à cæco factum scriptum ne sit? & an valeat? in.l.hęc consul.numero.1.C.qui testa.fa.pos.vel.non.fo.15.

2 Testamentum factum ab eo qui ingressus fuit religionem.potest per eum dum viuit, reuocari: nisi sit de ordine minorum.in.l.sed si mors.nume.2.ff.de dona.inter virũ & vxo.fo.157.

7 Testamentum quod ex forma statuti debet insinuari certis mensibus si non insinuetur, an sit nullum ipso iure.in.l.vniuersa.nume.7.C.de p̃cibus impera.offe.fo.39.

4 Testamentum disponit de testamento, & sententia: de sententia quando alterum alteratur.in.l. si nauem. numero. 3. ff. de fund.instru. folio.84.

7 Testamentum fecit qui liberos non habebat & extraneum hæredem. instituit post intrauit monasterium: an per ingressum testamentum rumpatur.in authen.si qua mulier.numero.3.C.de sacro. san.eccles.folio.22.

7 Testamentum conditum coram quatuor testibus, secundùm dispositionem statuti loci valet etiam quo ad bona sita extra territorium. in l.cunctos populos. numero.36.C. de summa trinitate & fide catholica.folio.7.

7 Testamẽtum in milite dicitur iudicium.in.l.licet.nume.4.C.de pactis.folio.55.

4 Testamentum hodie non irritatur per quærelam tanquã furiosi, sed tanquam causa non sit vera.in.l.patronus.§.apud scęuolam.nu.1.ff. de lega.tertio.fo.56.

4 Testamentum patris in quo filius est pręteritus, & nepos, vel alij veniẽtes ab intestato instituti: si filius pręteritus mortuus est in vita patris confirmatur. in. l. regula. numero primo. ff. de regul. catoniana.folio.110.

3 Testamentum quòd possit incipere à substitutione vulgari expressa in l.si pater. ij. numero primo. ff. de vulgari & pupillari substitutione.folio.151.

3 Testamentum nuncupatiuum quod probetur per instrumetum, in quo sunt scripti septem testes in.l.hæredes palam.nu.3.ff.de test.& qui testa.facere possunt fo.100.

3 Testamentum quando probetur per instrumentum confectum corã duobus vel tribus testibus, continens, quòd titius fecit testamentum, coram septem testibus ibidem nu.5.

3 Testamentum quando probatur factum fuisse cum solennitate. quo modo deponere debeant testes, vel instrumenta cantare ibidem.numero sexto.

3 Testamentum primum quando confirmatur per secundum omnia quæ ibi sunt scripta, quæ possunt valere sine hæredis institutione sunt confirmata, & illa quæ hæredis institutionẽ requirunt trahuntur ad fideicommissum.in.l.posthumis.§.si paganus.nume.1.ff.de iniust.test.folio.117.

3 Testamentum primum quando confirmatur per secundum, agitur ex confirmante non ex confirmato.ibidem.numero.3.

3 Testamentum inter liberos, si producatur corrosum taliter quòd non appareant nisi duo testes, valet testamentum.in.l.militis codicillis.§.veteranus.nu.2.ff.de mili.test.fo.165.

3 Testamentum militis non valet, si non est perfectum.in.l.lucius.numero.2.ff.de mili.test.fo.165.

4 Testamentum in quo prohibita est falcidia valet licet hæres non adeat hæreditatem & sic est casus in quo testamentum valet sine conditione.in.l.turpia.numero.5.ff.de lega.primo.fo.17.

4 Testamentum nõ solenne producit obligationem naturalem. ibidem. nume.17.
Testamentum imperfectum ratione voluntatis, inter liberos non valet secus si ratione solennitatis: quia valet.in.§.& quod sępe.nu.3.in authen.de triente & semis.fo.19.

4 Testamentum in quo filius est præteritus, si in eo sunt instituti veniẽtes ab intestato valet de iure ciuili.in.l.si duo.§.proinde.nu.1.ff.de lega.prestã.fo.170.

7 Testamentum potest probari iudicijs, dum tamen per duos testes probetur.in.l.inter omnes.numero secundo.C. de iudi.famil. erciscun. folio.130.

3 Testamentum quando rumpitur ipso iure per contratab. substitutio pupillaris rumpitur.in.l.& si contra.numero.7.ff.de vulg.& pupil.sub.fo.152.

3 Testamentum in quo filius est institutus sub conditione casuali an irritetur.in.l.suus quoque. numero.primo.ff.de hæredibus.instituẽdis.folio.122.

3 Testamentum factum secundùm consilium galli an valeat.in.l.gallus.nu.5.ff.de lib.& posth.fo.107.
Testamentum in scriptis imperfectum inter liberos, an valeat? & quando? in authent.de. testamen. imper. numero primo.2.3.&.4. folio.48.
Testamentum inter liberos probatur duobus testibus: etiam fœminis. & sufficiunt fortuiti.ibid.nu.5.
Testamentum continens in se verba derogatoria, an tollatur simpliciter per secundum? ibid.nu.8.

8 Testamentum factum coram principe, probari potest per duos testes in.l.omnium.numero primo.C.de testa.& quemad.testa.ordi.folio.17.
Item testamentum factum corã iudice. ibidem.

3 Testamentum quando possit quis facere sibi, & filijs diuersis horis.in.l.si quis eum.§.si suo.numero primo.ff.de vulg.& pupil.sub. folio.150.

5 Testamentum imperfectum probat voluntatem defuncti.in.l.in testamento.numeto.2.ff.de fideicõ.liberta.fo. 77.

3 Testamentum non valet si instituendi non nominati in testamento erant incapaces.in.l.si quis cum testa.numero.6.ff.de test.& qui test.fa.poss.fo.102.

3 Testamentum vsurarij an prestita cautione confirmetur.in.l.si filiussa.nu.1.ff.qui test.fa.poss.fo.99.

8 Testamentum nullum, qui dicere potest, põt contractabulare.l.posthumo.nume.2.C.de bo.pos.cõtratabu.fo.9.

3 Testamentum factum circa peculium castrense, quòd subiaceat querelę & contratabuletur.in.l.si à milite.§.patri eius.nu.2.ff.de mili. test.fo.165.

2 Testandi liberam facultatem vel indirectè sibi nemo auferre potest.in.l.cum duobus.§.idem respõdit.numero primo. ff. pro socio.folio.112.

3 Testari non potest cui amputatæ sunt manus ob sententiam irrogantem infamiam.in.l.qui manus.numero.1.ff.de test.& qui test. face.po.fo.98.

3 Testari volentem si consangninei impediunt curia debet prouidere & quomodo? in.l.qui dũ captat numero.2.ff.si quis aliquem test.proh.folio.196.

3 Testari vel codicillari, an voluerit quis quomodo cognoscitur.in.l.sæpissime nu.2.ff.de iure codicillo.fo.197.

7 Testari de alienis, quando quis possit in authen.ingressi numero.3.C.de sacro san.eccles.fo.18.

7 Testari, quando non dominus possit.in authen. ingressi.nu.62.C.de sac.san.eccles.fo.21.

5 Testari qui potest, an possit causa mortis donare in.l.tam is, qui.nu.1.ff.de mor.cau.dona.fo.73.

3 Testator si filio instituto pupillariter substituit titium & quandocũq; titius decesserit sine liberis substituit ei sempronium, Titio prędefuncto pupillo, sempronius admittitur ex substitutione pupillari. in.l.quandiu nu.10.ff.de acqui.hære.fo.178.

3 Testor quando dat substitutum instituto videtur permittere quod ex instiutione repudiet.in.l.prætor.§.si proponatur nu.1.ff.si qs omiss.cau.test fo.189.

3 Testator, an fuerit habilis ad testandum quæritur post litem contest.in.l.si quæramus numero.1.ff.de test & qui test face.poss.fo.97.

3 Et quando de persona primo quæritur, an ante litem contesta.ibidem nu.eo.

3 Testator si promisit vendere fundum pro tanto si non vendidit vel dedit in solutum, quòd valeat in.l. si pupillorum.§.si prætor. nu.1.ff.de reb.eo.fo.95.

3 Testator potest prohibere ius accrescendi in.l.si ego.nu.2.ff. de iniust.rup.irri.test.fo.120.

3 Testator, si dixit si filius meus hæres erit & intra pupillarem ætatem decesserit, talis sit substitutus quòd si abstinuit, & dececesit intra pupillarem ætatem quòd substitutus admittitur ex pupillari.in.l.moribus nu.28.ff.de vulg.& pup.sub.fo.140.

3 Testator si instituto filio substituat quod si decesserit sine filijs deueniat in titium & eius hæredes an hæredes titij extranei admittantur? in l.Gallus.§.etiam si parente nu.5.ff.de lib.& post.fo.114.

3 Testator si substituit titium, & eius filios hæredes quomodo intelligatur.ibidem nu.6.

e Testator si relinquit aliquid matri pupilli, & iussit eam esse contentam, & quòd plus non possit petere in bonis suis, an tunc mater excludatur ex tacita voluntate testatoris, à tacita pupillari in.l.moribus nu.41.ff.de vulgari & pupillari sub.fol.141.

Testator substituto

4 Testator instituto filio si dicat si filius meus decesserit sine liberis an fideicommissum videtur datum à liberis: an vero ab hæredibus primo institutis?in.l.codicillis.numero quarto.ff.de vsufruct.legato. folio.73.

4 Testator legãs dotem, videtur ius dotis legare:si quid quod peruenit de dote videtur legare quantitatem.in.l.si socer.numero.7.ff.de dote præle.fo.76.

3 Testator si dixit, volo ꝙ bona mea vẽdãtur, pretium eorum detur pauperibus per fideicommissarios meos, quòd intra tempora pubertatis valebit iure directo.in.l.centurio.numero.24.ff.de vulgari.& pup.sub. folio.148.

3 Testator quando dixit volo ꝙ bona mea vendantur, & pretiũ distribuatur inter pauperes, quorum electio fiat per fideicõmissarios meos an talis substitutio sit pupillaris intra tempus pubertatis?ibidem.numero.25.

3 Testator si dicit substituo tali filio meo impuberi si decesserti sine liberis, quando videatur ętatem limitasse:ibidem.numero.31.fo.149.

3 Testator si instituit filiam in certa quantitate, & si decedat sine liberis in pupillati ætate, vel postea quandocunq; voluit, quòd dicta quãtitas veniat in talem, quòd non contineat pupillarem.ibidem.numero.35.

3 Testator si dixit si filius meus decesserit sine liberis, bona mea deueniãt ad talem:an hæc substitutio valeat in filijs filiorum?ibidem.numero.37.

3 Testator in institutione si relinquit certa legata singularia demum dixit, residuum bonorum meorum volo ad talem perueuire: ꝙ substitutio non alteratur.ibidem.nu.42.

4 Testator non potest prohibere quod solennitas legum non habeat locum in eius testamento in.l.turpia.numero primo.ff. de legatis primo fol.17.

Testator potest prohibere detractionem falcidię.ibidem.numero.4.

Testator non potest prohibere quòd testamentum non insinuetur stante statuto quod debeat insinuari.ibidem.nume.8.

Testator nec partes possunt tollere inducta ad falcitatem euitandem, ibidem.nu.8.

Testator potest facere ne bona sint pro legatis tacitê obligata.ibidẽ. nume.9.

Testator potest remittere tutori confectionem inuentarij.ibidem.nuro.12.

4 Testator si grauat hæredes dare libros suos titio: intelligitur de libris testatoris non hæredis.in.l.cum in testamento.numero.3.ff.de aur.& argen.leg.fo.95.

Testator si dixit, instituo titium hæredem, & nolo quòd bona sua restituat caio intelligitur de bonis hæredis.in.l.cum in testamento.nu.5.ff. de auro & argento legato.ibi.nu.5.

5 Testator relinquens omnia titio, quæ habebat perusij:si facto testamẽto quæsiuit multa, an legatarius habeat etiam postea quæsita?in.l.certarum.numero.4.ff.de test.tutela.fo.51.

3 Testator si instituit pupillum & ei tutorem dedit quomodo succurratur pupillo vt possit hæreditatem adire.in.l.si nemo.nume.2.ff.de test. tute.fo.48.

4 Testator iussit in die sue mortis fieri debere vnam septimam bannitam, intelligitur quòd fiat semel.in.l.cum quidam.numero.2.ff.de annuis lega.fo.70.

3 Testator licet remiserit cõfessionem inuentarij tutoti tamen ex causa coget tutorem.in.l.in confirmando.numero.5.ff.de testa.tute.folio.53.

3 Ttestator non habens filios si fecit plura legata.quòd propter superuenientiam filiorum præsumitur ab illis recessisse remissiuè.ibidem.nu numero.6.

4 Testator si emit filio libros & in testamento disposuit quòd conferret eos si filius moriatur viuo patre qui alteri filio cõtulit libros & perfecit studium:moriatur deinde pater cum dicto testamento: filius tenetur conferre.in.l.caio.nu.1.ff.de ali.& ciba lega.fo.91.

1 Testator potest prohibere ius accrescendi.in.l.pater filiũ.numero.18. ff.de inoffi.test.fo.163

4 Testator si dixit nolo solui omnib⁹ debentibus, à me.aliquid accipere & de hoc stetur simplici dicto fratris mei quod nõ valeat:nisi in aliquibus legitimis præsumptionibus hoc præsumeret esse verum in.l.theopompus.nu.4.ff.de dote præle.fo.77.

Item valeret fauore piæ causæ.ibidem.nu.eo.

4 Testator si dicat nolo quòd satisfiat omnibus contentis in tali schedula quam dedi tali, an valeat remissiuè.in.l.hæredes palam.nu.8.ff. de testa.& qui.test.fa.poss.fo.100.

4 Testator si voluit antea impleri id quòd per dictiones modum ĩportantes expresit, quâm emolumentum acquiratur, dispositio erit conditionalis & non modalis.in.l.quibus diebus.§.termilius.nu.6.ff.de cõditio.& demonstratio.fo.123.

3 Testator si legauit cuilibet filię, quæ vidua fuerit centum, an ad legatum admittẽtur quę erant viduę tempore testamenti, vel quę postea contingerit viduari.in.l.hoc articulo.numero.2.ff.de hęrede.insti.folio.126.

4 Testator si reliquit centum distribuenda ad pias causas pio vt executor elegerit & eligat fabricam ecclesię episcopus de tali legato non habebit quartàm.in.l.vnum ex fami.§.si de falcidia.numero.2.ff.de lega.secnn.fo.41.

4 Testator si legat nomen debitoris, & hęres cedat illud legatario, legatario agente potest obijci cõpensatio ex persona hęredis.in.l.qui duos. nu.2.ff.de lega.secundò.fo.31.

4 Testator si legat titio mille, quæ dat illi quem declarauit sibi, & hæredi si legatarius & hæres discordant: inspicitur quòd est verisimilius, ratione effectionis testatoris vt legatum valleat.in.l.quem hęredi.nu.2.ff. de rebus dubijs.fo.108.

4 Testator si dixit lego titio centum, & volo quòd dẽtur ei quem sibi dixit tale legatum non videtur in dubio in fraudem factum.ibidem.numero.3.

4 Testator non potest prohibere quòd solennitas legum non habeat locum in eius testamento.in.l.nemo potest.numero.1.ff.de legatis primo.folio.17.

4 Testator si dicit ab hæredibus quos suprâ scripsi (cũ eos nominauerit) peto dari videnť nominati p nomina appellatiua.in.l.turpia.§.si pars. nu.2.ff.de legatis primo.fo.17.

4 Testator si nominauit hæredes per nomina appellatiua non denotentia hæreditatem tenetur pro hæreditarijs portionibus.ibidem.numero.4.

4 Testator, si in primo testamento dixerit, si aliud testamentum fecero, nolo illud valere: nisi in eo sit scripta talis oratio, an si faciat secundum testamentum simpliciter: primum tollatur?in.l.si quis in principio.nu. 4.ff.de lega.tertio.fo.53.

4 Testator quando iusit rem comparari & sic factum est in obligatione æstimatio succedit in duobus casibus.in.l.titia.numero.4.ff.de legatis secundo.fo.47.

4 Testator iubens rem emi in dubio, intelligitur de pecunia hæredis. ibidem.nu.5.

4 Testator an posit scribere, & publicare testamentum sua manu, & valeat? remisiuè.in.l.nõ putauit.§.si quis sua manu.nu.2.ff.de bono.possesio.contratabu.fo.167.

5 Testator si legat vxori certam partem domus: licet non habeat aditum, de publico tamen posidet.l.si duo.§.cęterum.ff.vti posidetis.numero.1.fo.158.

4 Testator si iusit hæreditatem restitui deductis legatis an fiet contributio secundùm distinctionem istarum legum.in.l.Marcellus.nu.4.ff.ad senatuscon.trebel.fo.143.

4 Testator habens filios ex diuersis matribus: si iusit quòd æqualiter inter se diuidant & vnus habet prædium: dotale hoc non venit in diuisionem.in.l.cum pater.§.dulcisimis.numero.2.ff.de legatis secundo. folio.45.

4 Testator qui in testamento confessus est se vsuras extorsisse: si conualescat, an posit conuenire?quòd non.in.l.cum quis decedens.§.codicillis.nu.3.ff.de leg.tertiò.fo.57.

4 Testator si vtatur verbis futuri temporis in legendo vel præsentis temporis quæ sit differentia.in.l.quintus mutius.§.item scribit.nu.1.ff.de auro & argento legato.fo.96.

4 Testator si grauatur hæredem restituere hæreditatem sub conditione in fideicommissum vniuersale contribui debeat cum legatis & de omnibus falcidia detrahi, an vero legata pręstantur integra & de fideicom.detrahatur trebellianica in.l.marcellus.§.idem pomponius.nu.1. ff.ad senatusconsul.trebel.fo.144.

4 Testator si mandat satisfieri omnibus qui aliquid ab eo recipere debẽt, intelligitur de debitis ciuiliter & naturaliter: & sic habenti instrumentum qui exceptione potest elidi non satisfiat.in.l.legaui.numero.3.ff. de libe.lege.fo.99.

4 Testator remittendo sortem videtur remittere vsuras post testamentum contractas.in.l.aurelius.§.legatum.numero.1.ff.de libeatione.lega.folio.99.

4 Testator cum vult minuere legatum quare statur nudæ eius voluntati: secus quando vult augere.in.l.labeo, numero.3.ff.de supellecti.lega.folio.86.

3 Testator dicens committo tali Abbati vt det centum fratribus prædicatoribus: an per hoc abbas videatur institutus.in.l.hæreditas.nume.1. ff.de hęre.insti.fo.132.

5 Et an per hoc illa verba; iubeo bona mea distribui inter parperes Chrsti per titium videatur titius institutus ibidem.nu.2.

3 Testator liberum quem seruũ putabat instituens cui hęreditatem relinquat paterfami.qui erat filiusfa.instituto, cui acquiratur hæreditas, & sic an sit idem in filiosa, quòd in seruo.in.l.si paterfami.numero.2.& 3.ff.de hęre.insti.fo.129.

Index ſingularium materiarum

5 Teſtator inſtituens filiam naſcituram, & quæ matrmoniũ contrahet in mille:& quę regligionem ingredit̃ in.cc.ſi contingat filiam naſci,& accipere habitum tertij ordinis hoc caſu cenſetur eã pręterire.in.l. commodiſſimè.numero.1.ff.de lib.& poſt.fo.105.

4 Teſtator legans rem ſuam obligatam vel hæredis vel alterius in quo videatur voluiſſe grauare hæredem.in.l.ſi tibi.nume.1.ff. de lega primo. fol.23.

4 Teſtator ſi legat.x.ꝑ eũdo in paſſagio,ad terrã ſanctam:legatarius non petit ſtatim,ſed quando fiet tranſitus generalis.in.l.luci⁹.§.a te peto.nume.2.ff.de leg.ſecũdo.fo.48.

4 Teſtator ſi relinquat monaſterio centum:ſi illam receperint in monialem:ad monaſterium poſſit conſequi centum, & illam non recipere. in l.titio centum.§.titio centum,j.numero.1.ff.de conditio. & demonſt. folio.127.

7 Teſtaror non poteſt remittere cautionem introductam,in fauorem hæredis.in.l.ſi vſuſfructus.numero.1.&.6.C.de vſufruct.& habita. fo.127.

Teſtator non poteſt facere,quin leges habeant locum in ſuo teſtamẽto. ibid.nu.2.&.9.

Teſtator quando præſumitur inuitus,falcidia detrahitur.in.§.hinc nobis.numero.4.in auth.de hære.& fal.fo.4.

4 Teſtator ſi legat corbem frumenti annuatim vſq; ad decem annos, quòd hæres poteſt pro tempore ſoluere.in.l.ſi cum pręfinitione.nume.2.ff.quando dies leg.ced.fo.158.

4 Teſtator ſuper quibus rebus poſſit diſponere prout vult?in.l.per omnia.nu.6.ff.de lega.primo.fo.2.

4 Teſtator ſi mandat debitum cum hæreditate compenſari intelligitur de debito iure naturæ.in.l.quod de bonis.§.cum fideicommiſſum.nu.1. ff.ad legẽ fal.fo.135.

4 Teſtator ſi dicit,relinquo executorem miniſtrum fratrem.de pœnitentia,qui pro tempore fuerit,valet talis datio.in.l.quidã relegatus.nu.7. ff.de rebus dubijs.fo.104.

3 Teſtator filium inſtituens,& aliũ ſubſtituens,an per hoc dicatur ſubſtituere vulgariter vel compendioſæ.in.l.gallus.§. quidã recte.nume.10. ff.de lib.& poſt.fo.109.

3 Teſtator:de quo ſenſerit:probat̃ ex coniecturis.in.l.duo ſunt titij.nu.2. ff.de teſta.tute.fo.52.

3 Teſtator an voluerit inſtituere directo,vel non:ex præſumptione colligitur in.l.illud ſine dubio.§.tractari.nume.2.ff.de iure codi.fo.199.

8 Teſtator ſi relinquit centum danda illis pauperibus, quos eligerit titius,quem fecerit executorem ſuũ: & titius ceſſauit per annum,poterit poſt annũ eos cogere.in.l.executorem.numero.2.C.de execu.rei iudi. folio.79.

4 Teſtator ſi voluit profiecre non nominato in teſtamento, habetur etiã pro legatario.in.l.liberationem.§. conſequenter.nume.1.ff.de libe. lega. folio.97.

4 Teſtator ſi dicit executori,volo quòd dos tantùm,perinde eſt acſi diceret volo quòd tantùm accipias de hæreditate mea & des tali.in.l.alio hęrede,nume.2.ff.de ali.&.cib.leg.fo.89.

Teſtatore quãdo dat licentiam executoribus vendẽdi:intelligitur arbitrio boni viri.ibidem.nume.8.fo.90.

Et quòd verbum licentia,deſcendit â verbo licet.ibidem.

Teſtator dando liberam poteſtatem,intelligitur conferre liberam voluntatem.ibid.nu.9.

Et verbum libera,quòd deſcendat à verbo libel.ibidem.

Idem ſi dixit plenam poteſtatem & liberam.ibid.

8 Teſtator quòd poſſit falcidiã prohibere.in.l.ſed cum teſtator.nume.1. C.ad legem falcid.fo.51.

Teſtator portionẽ debitam patrono prphibere nõ poteſt.ibidem.numero.2.

Teſtator quando præſumatur ſcire vires ſui patrimonij, vel ignorare. ibid.nume.5.

Teſtator non põt prohibere trebellianica ne detrahatur.ibi.nu.3.

3 Teſtator ſi aliquem hæredẽ inſtituat & eum ſub conditione exhæredet,an valeat exhæredatio ibi ꝙ ſic in.l.pater fami.nume.4.ff,de hære. inſti.fo.130.

3 Teſtator ſi inſtituit titiũ hæredẽ & ſi moleſtauerit vxorem priuetur hæreditate.ſi moleſtat eam indebitè non priuatur hæreditate directo. ibi. numero.6.

1 Teſtaror duobus filijs impuberibus inſtitutis,ſi dicat:& ſi vterq; diſceſſerit ſine liberis ſubſtituo pauperes chriſti.quæ ſubſtitutio dicatur, an compendioſa, au vero directa. in.l.ſi arrogator.numero.27.ff.de adop.fo.29.

8 Teſtator ſi dixit,lego ea omnia,quæ cõtinẽtur in ſchedula, quam reliqui apud guardianũ fratrũ minorum:an legata debeantur.in.l. queſtionẽ.nu.5.C.de fideicom.fo.46.

8 Teſtator ſi dicat ſecũdũ cõditiões infrà ſcriptas,& nullę ſunt cõditiões appoſitę,volũtas tñ eſt pfecta.i.l.ſi teſtm̃.nu.2.C.de inſt.& ſubſt.f. 22.

8 Teſtator ſi leget talẽ fundũ,debetur totus,etiam ſi ſit cõmunis.in.l.cũ rem alienã.nu.3.C.de legatis.fo.40.

4 Teſtator ſi legat vxori.quę eius cauſa parata ſunt,ſufficit quòd ſit vxor tpe teſtamenti.in.l.vxori.nu.2.ff.de auro & argen.lega.fo.93.

8 Teſtator ſi dixerit,ſi fili⁹ me⁹ deceſſerit ſine liberis,talẽ ſubſtituo,ꝙ nõ valeat ſemp iure fideicõmiſſi.in.l pcib⁹.nu.18.C.de ĩpu.& ali.ſub.f.23.

8 Teſtator ſi articulatè reſpondet notario interoganti,an velit titium eſſe ſuum hæredem,quòd ſic,valet teſtamentum.in.l.iubemus.numero.3.C.de teſta.& quemadmodum.teſta.or.fo.18.

Teſtator ſi incidit ſigna teſtamenti,an teſtamentum tollatur ipſo iure, vel ope exceptionis?remiſsiuè in.l.noſtram.numero.1.fo.60.

8 Teſtator,ſi grauat hæredem vt reſtituat hæreditatem,ſi deceſſerit ſine liberis,& teſtamentum irritatur ex cauſa præteritionis,& ſic hæreditas ad ipſum venit,quando teneatur illam reſtituere.in authenti.ex cauſa.numero.17.C.de libe.præteri.vel exhæreda.fo.28.

7 Teſtator iurando, non poteſt extraneis præiudicare, prodeſſe ſic. in.l.quod obtinet.numero.4.&5.C.de proba.fo.143.

4 Teſtator poteſt eligere rem a ſe debitam hæredi in.l.vnum de.§. ſed ſi vno.numero.1.ff.de lega.ij.fo.41.

4 Teſtator ſi legat omnes res ſuas quæ ſunt & reperiri poſſunt peruſij, & ſuperuixit & multa alia acquiſiuit, quòd dicta acquiſita non veniant.in.l.ſi ita legatum.numero.5.ff.de auro & argen.lega.fo.94.

Teſtator ſi legauit vxori veſtes ſuas,quòd intelligitur de factis de nouo poſt teſtamentum,ſi primæ ſunt conſumptæ.ibi.nu.8.

Teſtator ſi legat podere quòd habet in tali villa:& poſtea emat alias poſſeſsiones:an tales poſſeſsiones emptę cedãt legato. ibidem.numero.9

4 Teſtator ſi dicat fundum præter vſumfructum neq; do neq; lego, an videatur relictus vſuſfructus.in.l.fundo.numero.2.ff.de adimen.lega. fo.100.

6 Teſtator mandans ſolui cuicunq; recipere debenti,non intelligitur mandaſſe de eo, qui exeeptione repelli poteſt.in.l.is cui.§.flauius.ff. de ſolutio &.lib.nu.3.fo.97.

4 Teſtator ſi confeſſus eſt debitum teſtamentum an ipſo cõualeſcente poſsit agi ex ipſa confeſsione in.l.lucius.§.quiſquis mihi. nu.1.ff.de legatis ſecundo.fo.49.

4 Teſtator præſumitur furioſus ex ſermonibus appoſitis in teſtamento in.l.idem iulianus.§.conſtat nu.1.ff.de legatis primo.fo.13.

7 Teſtator quando teſtatur ad pias cauſas,committitur in libera eius voluntate circa modum & perſonas.in.l.caueat.numero.53.C.de ſacroſan.ecle.fo.12.

Teſtator teſtando ad pias cauſas,quòd non poſsit minuere legitimũ debitum filijs nec patri,nec patrono,nec falcidiam,nec trebellianicã. ibidem.nu.54.55.56.&.57.

Et quando quarta quę debetur curialibus.ibi.nu.58.

1 Teſtator non poteſt remittere falcidiam,hęres ſic,in.l.pactum.nu,2.ff. de pactis.fo.91.

3 Teſtator non poteſt remittere cautionem de vtendo fruendo arbitrio boni viri.ibidem.nu.3.

4 Teſtator ſi inſtituit aliquẽ hæredẽ in pte hęreditatis:& grauat de reſtituẽdo illã partẽ ſub vocabulo bonorũ,quod ſit fideicõmiſſum vniuerſale.in.l.ſi qs ſeruũ.§.ſi cui certã.nume.3.ff.de lega.ſecundo.fo.31.

4 Teſtator ſi reliquit aliquã partẽ bonorũ:& in his hęredẽ inſtituit:deducetur alienum.ibidem.nu.4.

3 Teſtator ſi dixit & voluit valere,vel iure codicillorũ qđ intelligat̃ acſi diceret iure teſtĩ vel codicillorũ in.l.ſępiſſime.nu.7.ff.de iure cod.f.197.

3 Teſtator relinquẽdo fideicõmiſſũ ab inteſtato.nõ videt̃ cõcedere facultatẽ omittẽdi ex teſtõ.in.l.quia aũt.nu.1.ff.ſi qs omiſſ.cã teſt.fo.190.

3 Teſtator ſi ſubſtituit duobus per fideicommiſſum ſimpliciter, videtur cuilibet p ſe ſimpliciter ſubſtituere in.l.qdã teſtamẽto.nu.3.ff.de vulg. & pup.folio.151.

3 Teſtator ſi dixit,ſi tales deceſſerint volo ꝙ omnia bona mea deueniãt in tales,videt̃ vocare ſubſtitutos,cũ ambo inſtituti deceſſerũt,ibi.nu.4.

3 Teſtator derogat regula cathoniana & in.l.in temp⁹.j.eodem.in.l.poteſt quis.nu.4.ff.de here.inſti.fo.131.

Teſtator ſi dixerit ſi nõ valet iure teſtĩ,valet oĩ iure quo melius valere põt an cõprehẽdat futurũ?remiſſiuè ĩ.l.ſępiſſime.nu.13.ff.de iure deli.f.198.

4 Teſtator poteſt dare in teſtamento libertatem ingrediendi propria authoritate poſſeſſionẽ in.l.titia cũ.§.lucius.j.nume.3.ff.de leg.ij.fol.34.

4 Teſtator ſi rem propriam alter obligatam legatam legat,et in ea recuperanda,ſit neceſſarius magnus ſumptus, hæres tenetur ad ſumptus: aliàs cedendo actionem liberatur.in.l.mæuius. §. fundo. numero.2.ff. de lega.ſecundo.fo.40.

4 Teſtator ſi iubet vxorem non inquietari,pro rebus in camera exiſtentibus:an ſi vxor amouit res, viro inſcio,videatur liberata.in.l.titia cũ.§. caius ſeius.nu.3.ff.de lega ſecundo.fo.34.

4 Teſtator ſubſtituit hæredi ſuo vulgariter ſi hæres non erit talis hæres eſto.inſtitutus fuit hæres,ſed tranſmiſit ius deliberandi: hæres inſtituti pręfertur ſubſtituto.in.l.ſed & ſi prodote.§.non omnia.nu.1.ff.de lega. præſtã.fo.169.

4 Teſtator iubens aliquem eſſe contentum pro his que in teſtamento reliquerat: intelligitur de relictis pure non ſub conditione. in.l. Paulo calimacho.§.pomponius.nu.2.ff.de leg.tertio.fo.55.

Teſtator ſi regat

4 Testator si rogat expressè aliquem restituere quòd superest à debitis & legatis quòd sit fideicommissum vniuersale.in.l. cogi.§.si quis. nu.5. ff.ad senatusconsul.trebel.fo.146.

4 Testator legando vxori si dixit lego tales res quę valent. cc.siue plus siue minus valeant non potest nec ipsa petere supplemētum, nec hæres detrahere.in.l.si fundum.§.si libertus.nu.1.ff.de lega. primo.fo.21.

4 Testator si relinquit filiæ centum pro sua parte,& falcidia, an videatur relictum iure institutionis.in.l. filium §.sed & si portio.numero. 3.ff. de lega præstan.fo.169.

4 Testator si filijs masculis vniuersaliter institutis filiam in re certa instituit, & subiecit, si quis eorum decesserit sine liberis,portio deueniat in superuiuentes, vno filio masculo decedente, quando filia cum alijs admittatur?in.l.iulius phœbus.nu.2.ff.ad senatuscon.trebel. fo.157.

4 Testator si diuisit quasi totum patrimonium inter filios & in illis rebus illos instituit quando prædicta veniant in fideicommissum. in. l. marcellus. §.quidam.nu.1.ff.ad senatusconsul.trebel.fo.144.

4 Testator qui dicit si quis eorum decesserit sine liberis deueniat de vno ad alium, videtur primo legasse & postea rogasse. ibidem.nu.10.

4 Testator quando dixit residuum bonorum meorū à dictis iudicis & legatis videtur grauare tantum de portione hæreditaria. ibidem. numero vndecimo.

4 Testator potest impedire trāsmissionem.in.l.conditiones.nu.2.ff.de cōditio.& demonstra.fo.13.

4 Testator quòd non possit legare ius pignoris,vel seruitutis hæredis qđ habet super re.in.l.si seruus.nu.3.ff.de lega.primo.fo.19.

6 Testator si interrogatur, vis tu dimittere bona tua tali: & responderit cui alij,quàm sibi?quòd videatur relinquere.in.l.stipulatio non potest. §.si quis ita.ff.de verb.oblig.nu.3.fo.2.

6 Testator si dicit, lego omnibus fratribus capam & Biblia, prior etiam habebit capam. in.l. si seruus communis.ff.de stipul. seruo. numero secund. folio.66.

3 Testator si dixit , volo quòd post mortem meam restituatur tali, substituens eum vulgariter, & pupillariter quòd erūt duæ directę.in.l.quę rebatur.nu.3.ff.de mili.testa.fo.164.

4 Testator si dicat volo quòd hæres meus det illud quòd scriptum est in schedula quam dimisi apud guardianum, an valeat? ī.l.si ita scripsero. nume.1.ff. de conditio.& demonstra. fo. 122.

3 Testator si instituit extraneum, sub conditione, si filius se viuo moriatur, videtur primo instituere filium suū. in.l.si quis eum. §.si suo. nu.2. ff.de vulg. & pupil.sub. fo.150.

4 Testator per legatum factum secundo,quando videatur adimere à primo.in.l.re coniuncti.nu.2.ff.de lega tertio.fo.63.

4 Testator legans centum quæ habet in archa, vel apud se deposita habet,an valeat legatum si centum non reperiuntur.in.l.cum dos.§.adeo autem.nu.2.ff.de dote prele. fo.75.

3 Testator dicens quòd libenter mutaret testamentum : sed quòd timet: an dicatur per hoc sufficienter probatus metus.in.l.virum.nume.14.ff. si quis aliq.testa.prohi.fo.197.

3 Testator si substituit p verba sic talis decesserit substituo hęredes meos infra scriptos demum instituit pauperes eligēdas per aliquē,an illi pauperes admittantur ex sub stitutione illa.in.l.qui liberis. §.hęc verba.nume.7.ff.de vulg.& pupil.sub.fo.144.

3 Testator si scripsit totam eius voluntatem in schedula,non tamen eam publicauit,quòd valeat inter liberos non inter extraneos.in.l.si quis cū testa.nu.4.ff.qui testa. fa. poss.fo.102.

3 Et an tali voluntate imperfecta debeantur legata & fideicommissa.ibidem.numero.5.

4 Testator,si legat mihi fundum quem habeo communem cum alio,sub conditione,si dedero decem quòd onus dandi non minuatur. in.l. plautius.nu.2.ff.de condi.& demonst.fo.124.

3 Testator si filium pupillum instituit & idem pupillariter extraneum, & in codicillis illam substitutionē reuocauit:& pupillo pupillariter substituit sorores, quòd sorores excludent extraneum primo substitutum. in.l. militis.nu.2.ff.de mili. test.fo.165.

4 Testator relinquens fundum,vel domum vxori ad habitandum vel ad vsumfructum, anvideatur relinquere proprietatē.in.l.libertis. nume. 3. ff.de alimen. & ciba. legatis. fo.88.

3 Testator habens tres filios,vnum puberem,& duos impuberes si eos inuicem substituit,an inter filios impuberes contineatur pupillaris. in.l. lucius.nu.8. ff.de vulg.& pup. sub.fo.157.

3 Testator si ex duobus impuberibus institutis : & inuicem substitutis vnum emancipauit, an substitutio euanescat ? etiam in personam alterius in potestatem retenti? ibidem.nu.10.

3 Testator si plures filios instituit ex certis rebus,vel quantitatibus, & demum filij masculi sunt vniuersaliter instituti: postea dicit omnes filios meos inuicem substituo, an filiæ predicte videantur cum masculis inuicem substitutæ.ibidem.nu.18.

3 Testator potest prohibere ius accrescendi.in.l. quoties.§.si duo. numero.2.ff.de hære.insti.fo.124.

3 Testator instituto hærede si in re certa alium vniuersalem. hæredem quem putabat viuere instituit,qui erat mortuus vel decessit antequam adiret: quòd institutus in re certa habebit totum . ibidem. numero quarto.

3 Quid si in casu prędicto.adiecit illa verba quòd plus petere non possit? ibidem. numero.5.

4 Testator non pręsumitur quòd voluerit hęredem duplici pręstationē grauare.in.l.vxorem.§.in testamento.numero primo. ff.de lega. tertio. folio.58.

4 Testator si legat vxori frumentum quòd habet in domo,si superueniēs illud consumpsit : & aliud reposuit in domo,illud debetur.in.l.si seruus §.quicunq.nu.3.ff.de lega.primo.fo.26.

4 Testator legando cameram suam vxori quid legare videatur.in.l.penū meam.nu.1.ff.de penu.lega.fo.86.

Testator hodie prohibet detractionem falcidię in. §. si vero expressim. nu.1.in authen.de hęre. & fal.fo.5.

Testator an possit prohibere trebellianicam. ibidem.nu.3.

Testator qui scit vires sui patrimoni,si suum distribuit per legata videtur falcidiam prohibere.ibidem.nu.5.

Tacita prohibitio falcidię,an sufficiat? ibidem.

4 Testator legat omni anno decem corbes frumenti ex tali fundo, & decem aureos:an aurei debeant solui quando soluitur frumentum ? in.l. si legatarius.nu.1.ff.de lega tertio.fo.51.

Testator, si disponendo iurat:an eius voluntas seruetur in authen.de iureiuran.à morien. præsti.nu.4.fo.25.

Testator,si dixit sibi tantum deberi. x.cum. xx.deberenť,talis affectio, etiam non iurata,prodest debitori.ibidem.nu.5.

Testator aliquid confitens in testamento,si superuiuat,an possit talem confessionem reuocare? ibidem.nu.7.

Confessio in testamento,quàm probationem faciat.ibidem.

4 Testator si in testamento iurat se centum ab vxore recepisse mutuo,debitum non probatur. in.l. aurelius.§. quidam. numero secundo. ff.delibe.lega. fo.100.

Testator quādo pręsumatur ignorare vires sui patrimonij? in.§.si enim nu.2.in authen.de hęre.& fal.fo.5.

7 Testator si grauet filios in morte de restituēdo, si decesserit sine liberis, & in codicillis reuocauit conditionem videtur remittere fideicommissum.in.l.condionis.nu.2.C.de pactis.fo.49.

4 Testator si dicat si filius meus decesserit in pupillari ætate:bona mea deueniant in talem : per hoc non est quin substitutio pupillaris. in.l.si ita scriptum.§.qui filio.nu.1.ff.de bo.poss.secundùm tabu.fo.181.

6 Testator si legat fratribus centum, si enim in tali loco sepelierint,& dę facto ibi non potest sepeliri, fratres debēt habere legatum.ff.in.l.miles. §.ream.ff.ad leg.iul.de adul.& sup.nu.1.fo.170.

5 Testator si legit titio fundum sub cōditione, & adiecit: si talis conditio extiterit, ex nunc lego titio fundum,& pendente conditione post testatorem moritur titius : demū conditio extitit : heres titij petit legatum: an sibi debeatur:quòd non.in.l. si is qui pro emptorę. nu. 55. ff.de vsuscap.& vsurpa. fo.106.

4 Testator si legauit centum distribuenda in pauperes ad voluntatem fideicommissariorū, an valeat. in.l. captatorię. numero.1. ff. de lega primo.folio.18.

4 Testator si legat omne aurum & argentum quòd ipse habet, vtrum debeatur pecunia vide in fine. in.l.cum quidam. numero primo.ff.de supellectili lega.fo.87.

4 Testator si legat vxori vestes,non potest hęres eleuare maspillos. in.l. cum aurum.§.plenè.nu.1.ff.de auro. & argen.lega.fo.95.

2 Testator si confiteatur si debere decem titio, titius non capiet vt debitum,sed vt legatum nisi debitum probetur.in.l.qui testamentū.nu.1.ff. de nautico fœno.fo.151.

4 Testator si legat vxori vsumfructum, & si hęres eam molestauerit perdat hęreditatem, si hæres eam molestat, hęreditatem perdit,& vadit ad cohęredes.in.l.vxorem.§.hęres.nu.1.ff. de lega.tertio. fo.59.

4 Testator institutus duobus filijs hęredibus,si eos grauauit,si decesserint sine liberis: quòd portio decedentis deueniat ad superuenientem, & si in codicillis ademit conditionem: fideicōmissum intelligitur ademptū. in.l.si quis seruum.nu.2.ff. de condi. fo.125.

4 Testator legans filio expensas factas in studio;quòd videtur legare etiā precium librorum. in.l.quibus diebus.§.quidam.nu.2.ff.de conditio.& demonstra.fo.123.

4 Testator si reliquit omnibus ab ipso habere debentibus,an veniat creditor cui obstat exceptio pręscriptionis. in.l.quibus diebus.§. dominus seruo.nu.1.ff.de conditio.& demon.fo.123.

4 Testator si dixit & si decesserint filij mei substituo talem in vno defuncto substitutus admittitur priusquam alius.in.l.pater filiam.§. duobus. numero.2.ff.ad.l.fal.fo.135.

4 Testator si post legatum redemit aliam partem, vtrum debeatur illa pars,si testator legauerit suam partem.in.l.serui electione.§.cū fundus. nume.2.ff.de lega.primo.fo.4.

Index ſingularium materiarum

4 Teſtator ſi legat rem quam habebat communem cum hærede tota debetur. ibidem. nu.3.fo.5.

4 Teſtator ſi legat dimidiam fundi corneliani,in qua ſolum dimidiam dimidiæ habebat:illa ſola debetur.ibidem.nu.4.

4 Teſtatorem voluiſſe duram ſeparationem iniungere, non eſt veriſimile.in.l.vxorem.§.codicillis.nu.1. ff.de leg.tertio.fo.58.

3 Teſtatorem fuiſſe mortuum qualiter probare debet, adire debens? in.l. is poteſt.nu.15.ff.de acqui.hęre.fo.171.

4 Teſtatorem perſeuerare verê,in eadem voluntate probatur per indicia. in.l.fideicom. §.ſi rem.nu.2. ff.de lega tertio. fo.52.

3 Teſtatorem potuiſſe teſtari qualiter probetur? in.l.is poteſt.nu.22.ff.de acqui. hęre. fo.172.

4 Teſtatorem erraſſe in corpore,probatur ex dictis per ipſum, ante teſtamentum.in.l.ſi quis in fundi voca.nu. 3.ff. de lega. primo.fo.4.

3 Teſtatori an pupillo ſuccedatur ex ſubſtitutione vulgari expreſſa continente tacitam pupillarem.in.l.hæredes.numero.39.ff.de vulg.& pup. ſub.folio.138.

7 Teſtatoris diſpoſitio ad pias cauſas, ſuper quantitate facta intelligi debet arbitrio boni viri. in.l. habeat. numero. 52. C. de ſacro ſanc. eccle. folio. 12.

4 Teſtatoris verbis ſtatur in adimendo id quod ab ipſo conceditur.in.l.diui.nu.1.ff.de adimen. lega.fo.102.

Et quis admittatur ad probandum contrarium eius quòd teſtator aſſeruit. ibidem. numero.2.

7 Teſtatoris ſola pœnitentia legatum reuocatur, & quomodo probetur pœnitentia.in.l.fideicommiſſum.nu.1.C. de fideicom.fo.45.

1 Teſtatoris voluntas ex comparationis genere preſumitur. Et id qua ratione. in.l.ſed & ſi ſuſceperit.§.libertis. nu.1.ff.de iudicijs.fo.157.

1 Teſtem rationem in cognoſcibilibus per aſpectum, ſecundùm communem hominum notitiam ſufficit reddere per aſpectum, licèt conſiſtat in iudicio intellectus. Secus ſi ex ætate quia tunc per iudicem, vel peritos. in.l.de ætate.nu.9. ff.de mino. xxv.ann.fo.138.

7 Teſtes fuiſſe pecunia corruptũ:vt dictum eius non valeat ſatis eſt probare.in.l.filius teſtibus.nu.4.C.de teſti.fo.152.

7 Teſtem producere de nouo poſt lapſum dilationis terminum nunquid poſsit? remiſsiuè in authen.at qui ſemel.nu.5.C.de procura.fo.146.

Et teſtamentum productorum multitudo quòd poſsit reſeruari. ibidem.numero.6.

Et qualiter dicatur noua teſtamẽtum productio. ibidem.numero octauo. folio.147.

3 Teſtes deponentes vidiſſe aliquid per riuulam ſcilicet vnus poſt alium, dicuntur conteſtes, & probant.in.l. quærebatur. numero. 5. ff.de mili. teſt. folio.164.

1 Teſtes ſuper nouis capitulis produci poſſunt, poſt didicita teſtificata. in.l.officium.nu.1.ff. de rei vend.fo. 172.

7 Teſtes non publicati non tenent,nec probant. in.l. ſolam. nume. 2. C. de teſtibus.fo.149.

Et quot teſtes in actis non requiruntur. ibi.nu. 10.fo.150.

Et in publicatione teſtium non requiruntur teſtes. ibi.nu.11.

Teſtes quando poſſunt per alium iudicem publicare. ibi.nu.13.

4 Teſtes duo ſi deponũt quòd titius occidit ſeium.alij duo quòd ſempronius occidit ſeium,an ambo punientur.in.l.tabula. §.non autem.nu.2, ff.de bono.poſ. ſecundũ tabul.fo.180.

3 Teſtes cuncti in inſtrumento deſcripti ſi contradicunt inſtrumẽto: inſtrumentum reprobatur.in.l.omnibus.§.ſi quis neget.nume. 6. ff.quẽadmodum teſt. ape. fo.187.

3 Teſtes duo deſcripti in inſtrumento ſi contradicunt dicentes ſe non interfuiſſe inſtrumẽtum redditur falſum niſi per alios teſtes approbetur. ibidem. numero.8.

3 Teſtes quando dicunt ſe non recordari, an interfuerunt vel non,inſtrumentum remanet validum.ibidem.nu.9.

3 Teſtes ſi dicunt aliter fuiſſe ſcriptum quam fuerit actum,an inſtrumentum reddatur falſum? ibidem.nu.10.

3 Teſtes quod requirãtur ad impugnandũ inſtrumentũ,ſi ex non deſcriptis in inſtrumento illi contradicũt? ibidem.nume.12.fo.188.

3 Teſtes non deſcripti in inſtrumento contradicẽtes, inſtrumento qualiter habeant deponere? ibidem.nu.13.

1 Teſtes examinati inter alios faciunt præſumptionem & forte ſemiplenam probationem. in.l.ſi quis libertatem. numero quinto. ff.de peti. hære. folio.166.

1 Teſtes ſi accuſantur de falſo, vel contra eos obijciatur: non ſuperſedetur in cauſa principali: ſecus ſi producens accuſatur de falſo, vel contra ipſum excipitur. in.l.ſi teſtamentum. numero tertio. ff.de peti. hære. folio.165.

3 Teſtes aſſerentes teſtatorem inſtituiſſe Titium, poſtea Caium innuũt vtrumq; fuiſſe inſtitutum. in.l.fructus.nu.10.ff. ſolu. ma.fo.8.

4 Teſtes quot ſufficient ad probandum indicium nouæ voluntatis? in.l. ſi incertus.§.ſed ſi filius.nu.7.ff. de lega.tertio.fo.50.

1 Teſtes examinandi ad æternam rei memoriam, debent examinari coram eo iudice coram quo cauſa agitaretur.in.l.cum hi.§. trãſactiones nu.1.ff.de tranſac.fo.96.

Teſtes ad perpetuam rei memoriam ex parte rei poſsunt examinari & publicari ante lit.conteſt.in.l. de ętate numero.3.ff.de mino. xxv. ann.fo.138.

Et ex parte actoris non examinatur:niſi timeatur,vel dubitetur de morte,vel abſentia diuturna.vel vbi non audiretur ante lit.conteſt.niſi illa probatione facta ibidem.

6 Teſtes producti in cauſa ciuili,an poſsint produci in cauſa criminali, ſuper eiſdẽ articulis,vel econtra,& an alijs? in.l.prætor.§.j. ff.vi bo.rap. numero.6.fo.134.

6 Teſtes an præſumãtur rogati,ſi dicitur,vocatis & rogatis.licet non dicatur,ad hoc.& cum dicitur, inſpectis & cognitis verbis teſtamenti, debet intelligi ad hoc.in.l.prętor.§.homines.ff.vi bono. rapt.numero.1. folio.135.

7 Teſtes qualiter iurare debeant.in.l.iuriſiurandi.numero tertio.C.de teſtibus.folio.150.

Et teſtes iurare debent partibus præſentibus,vel citatis.ibidem numero.175.

Teſtes an debeant citari,& an valeat dictum,ſi non ſunt citati ibidem, numero.6.

Teſtes quãdo ſunt plures ex vna parte,& ex alia pauciores,ſed digniores:quibus magis credendum.ibidem.nu.8.

Et ſi quis petit teſtem examinari, quando ipſum produxit an ſit audiend us.ibidem.numero.9.

4 Teſtis deponens ſuper valore rei qualiter deponere debeat in.l.filiuſfa. §.ſi quid alicui.nu.2.ff.de lega.primò.fo.27.

1 Teſtes deſcripti in principio libri,in vno inſtrumento,an intelligãtur repetiti in ſequentibus inſtrumentis:in.l.ſi quis.§.ſi initium.nu.28.ff. de edendo.fo.77.

3 Teſtes deponentes,vnus in domo,alius iuxta domum an ſint contrarij & reducãtur ad concordiam.in. l.Gallus.§.ille caſus.nu.3.ff.de lib. & poſt.folio.114.

7 Teſtes debent deponere in ſecreto:ſed in publico iurare.in.l.nullum. nu.1.&.6.C.de teſtibus.fo.152.

7 Teſtes in teſtamento vt dicantur rogati debet poni in inſtrumento,teſtibus rogatis ad hoc.in.l.fidem.§.quid ſit tamen.ff. qui. ex cau.in poſſeſsio.ea numero .3.folio.137.

4 Teſtes non dicuntur contrarij,quãdo ſuper valore vnus dicit de centũ, alius de centum quinquaginta .in.l. teſtator.§. qui indiuiſam.nu. 5.ff. de leg.ij.fo.50.

6 Teſtes poſt publicatas atteſtationes in cauſa criminali quot poſsint examinari,ad offenſam.quòd conſuetudo non ſeruat in.l. vnius. §.j.ff. de queſtio.nu.1.fo.198.

1 Teſtes vocati extra propriam Iuriſditionem nõ poſſunt ex alia cauſa & etiam pro repreſalijs ibi conueniri.in.l.conſenſiſſe.§.legatis. nu.2. ff.de iudi.fo.152.

Teſtes propter inimicitias repelluntur: & quæ inimicitia repellat teſtem? in.§.ſi quis vero.numero.1.&.3.in authen.de teſtibus.fo.44.

Teſtes reprobatorij poſt perſonas teſtium aduerſariorum poſſunt publicatis teſtibus produci.ibi.nu.2.

Teſtis,inimicus reconciliatus,poſt teſtimonium dictum an admittatur. ibidem.nu.4.

Reconciliatio teſtis inimici,quando faciat ipſum idoneum? ibidem.

Teſtium dicta,qui recepti ſunt abſente parte per contumaciam ſunt nulla.ibidem.nu.6.

Teſtis qui dicit ſe inimicum,vel infamem,vt euitet ne teſtificetur,an eiꝰ aſſertio ſibi proſit? quòd ſic.ibid.nu.9.

7 Teſtis qui fecit examinare:poteſt ipſis ſtare,vel petere, quòd de nouo examinentur.in.l.cum apud.nu.3.C.de teſti.fo.154.

Teſtes examinati etiam arbitro,& non publicati,poſſunt per ordinem publicari.ibidem.nu.13.

7 Teſtes ad æternam rei memoriã,quando examinẽtur.in authen.ſed & ſi quis,nume.1.C.de teſti.fo.154.

Teſtes in cauſa bonorum, poſſeſſionis ſecundûm tabulas, examinantur ad perpetuam rei memoriã.ibid.nu.3.

8 Teſtes de domo ſunt idonei,ad probandum ſecreta patrimonij.in.l. ſcimus.§.licentia dãda.nu.2.C.de iur.delib.fo.34.

8 Teſtes quando debeant cognoſcere contrahentes.in.l.ſcimus.§.cum igitur.nu.4.C.de iur.delibe.fo.32.

7 Teſtes quando admittantur publicatis teſtibus.in.l. exceptionem.numero.11.C.de probatio fo.146.

8 Teſtes debẽt eſſe in cõſpectu teſtatoris, & nõ ſufficiet ſi cortina eſſet in medio.in.l.ſi non ſpeciali.numero.1.C.de teſta. & quẽadmodum teſt.or.folio.16.

6 Teſtes examinati in vna inſtantia parte præſente,& publicati in contumaciam in alia inſtantia,contra eaſdem perſonas præiudicant: ſecus quo ad alias perſonas,licet per alium iudicem poſsint publicari.in.l. cum lite.ff.iudica.ſol.nu.10.fo.108.

6 Teſtes probantes conſuetudinẽ:quomodo deponere debeãt.in.l. conſuetudinis.nu.32. C.quæ ſit longa conſue.fo.119.

7 Testes debent deponere per alterum ex sensibus corporeis.in.l.testium. nu.3.C.de testibus.fo.152.

7 Testes instrumentarij duo, si dicunt se non interfuisse instrumento, instrumentum reprobatur.in.l.in exercendis. numero. 8.C.de fideicom. instrumen. folio. 156.

Et testes vnius in instrumẽto ascripti,quòd faciãt vacillare instrumentum.ibidem.nume.4.

Testes instrumenti si dicunt se non recordari,an fuerint præsentes? statur instrumento.ibi.nu.10.

Et si testis dicat alter dictum, quàm fuerit scriptum, cui stetur remissiuè.ibidem.nume.11.

Et quot testes requirantur ad reprobandũ instrumentũ.ibi.nu.14.

Testes deponentes contra instrumentum : quomodo debeant concludenter deponere. ibi.nu.16.

8 Testes quot requirantur,ad probandũ testamentũ.in.l.bonorum.nu.1. C.de bono.pos. secundũ tabu.fo.9.

Et qui modus sit probandi testium solennitatẽ. ibi. nu.2.

7 Testes examinati ad perpetuam rei memoriam, quòd non publicentur in authen.sed & si quis. nu. 2.C. de testibus.fo.153.

Testes an in omni casu possint examinari ad æternam rei memoriam? & quando.ibi. nume.3.

Testes super viribus testamenti, possint examinari ante litis contesta. ibidem. numero.5.

6 Testes in criminalibus ad defensam etiam publicatis attestationibus. quòd examinentur.in.l.vnius.§.vlt.ff.de quæstio.nu.3.fo.199.

7 Testes discordantes,reducuntur ad cõcordiam verisimilem.in.l. scripturæ.nu.4.C.de fide instu.fo.155.

6 Testes quòd veniant appellatione instrumentorum. in.l. motionem.§. j.ff.de ver.& re.signif.nu.1.fo.256.

8 Testes dixisse falsum,& illis attestationibus iudicẽ motum vt sententia rescindatur, probare non sufficit si quis in positionibus vel in libello dixit testes falsum dixisse,pecunia corruptos.in.l.falsam.nu.1.C.si ex fal. testimo.& instru.iudica.fit. fo.80.

Testes quot scripti, vel non scripti, debilitent, vel faciant vacellare instrumentum?in.§. si vero.numero. 2. in authen. de instru. cau. & fideicõ. folio.34.

1 Testes deponentes super cõsuetudine, quomodo habeãt deponere? in l.de quibus.ij.nu.23. ff.de leg. & sena.fo.21.

1 Testes deponentes super consuetudine, si deponant de diuersis actibus quomodo probent? ibidem. nu.24.

Testes quot requirantur in contractu ab imperito cõtrahente? Et quot quando peritus contrahit? in.§.vt autem.nu.1.in authen. de instru.cau. & fideicõ. fo.35.

Testes vel instrumenta,si adinuicem sibi contradicũt,& à diuersis partibus producuntur:inspicitur quis sit dignior in authen.de densenso. ciuita.numero.2. fo.16.

Testes quot requiruntur in instrumento, vltra tabellionem, & an necessario?in.§.sed & si.numero primo.&.3. in authen.de instrumen.cau. & fideicõ. fo. 24.

Testes quot requirantur ad probationem priuatæ scripturæ,vt ad eam fiat comparatio?in.§.si quis igitur. numero.1. &.8. in authen. de instrumen.cau. & fidei.fo. 33.

Testes duo deponentes super priuata scriptura, quando probent: absq; alia comparatione. ibidem. nu.3.

Testes duo deponentes super cõtractu,probant contractũ si non excedit summã quinquaginta aureorũ. ibi. nu.4.

Testes qui deponunt super scriptura, de qua debet fieri comparatio:an sit necesse quòd fuerint inuenti,antequàm fiet comparatio? ibidem.numero.9. folio.34.

Testes quot reprobant instrumentum, vel priuatam scripturam? in.§. si verò.nu.1.in auth.de instrumen. cau. & fidei.fo.34.

Testes,qui inuiti examinari nõ possunt, cautela est,quando examinantur,quòd dicatur:vt volentes.in.§.deo autem amabiles.nu.3.in authen. de sanctis. epis. fo.60.

7 Testes debent iurare partibus præsentibus, vel absentibus, per contumaciam. in.l. si quãdo.nu.1.C.de testi.fo.153.

Testes trahuntur inuiti ad testimonium ferẽdum : & in quibus casibus cogantur venire. ibi. nu.5.

Et an eodem modo cogantur venire in ciuilibus,sicut in criminalibus. ibidem.numero.7.

Et quòd testes examinantur in secreto. ibi. nu.9.& quomodo.16.

4 Testes quòd non possunt produci post terminum datum ad producendum nisi pars iuret ad se de nouo peruenisse.in.l.mancipiorum.nu.5.ff. de optione lega.fo.79.

6 Testes in instrumento descripti,si non dicuntur rogati,non pręsumuntur rogati.in.l.sciendum.ff.de ver.oblig. nu. 10.fo.15.

6 Testes ita possunt torqueri in inquisitione generali,sicut in speciali.in l.qui fine.ff.de quęstio.nu.4. fo.200.

6 Testes in maleficijs possunt recipi post publicationẽ testiũ & etiã post conclusionẽ causę.in.l.in criminibus.§.vlti.ff.de quęstio.nu.4.fo.195.

6 Testes præsumuntur rogati,si notarius dicit,talibus testibus adhibitis & vocatis. Et an præsumantur rogati,si dicit adhibitis,nec dicitur ad hoc. in.l.sciendum.ff.de verb.obliga.nu.12.&.13.fo.15.

6 Testis examinans debet in actis scribere,quando aliquid dicunt trepidando,vel balbutiendo,vel aliter:quia constantia & trepidatio indicãt aliquid iudici.in.l.de minore.§.plurimum.ff.de quæstio.nu.3.fo.196.

6 Testes deponentes de errore notarij,si dicunt aliter fuisse quàm instrumẽtũ dicat,tũc notarius in pertinentibus ad eũ põt corrigere.sed in his q̃ pertinent ad partes,non.in.l.si librarius.ff.de reg.iur.nume.3. fo. 262.

7 Testes rogati dicuntur,qui ad id vocati sunt.in.l.rogati.numero.1.C. de testibus.fo.153.

Et à quibus debeãt rogari.ibi.nume.2.

Et quibus casibus debeant esse rogati.ibidem.nu.3.

Testes qñ testificãtur,nõ tenentur reddere cãm dicti sui.in.§.qđ aũt. nu.4.in authẽ.vt liceat ma.& auiæ.fo.53.

Testes in causis criminalibus,ex causa torquentur.in.§.& qñ.nu.5 . in authen.de testibus.fo.43.

Testis testimonium dicit de veritate:non de credulitate,ibidem.nu.6

Testis testimonium dicit pro vtraq; parte.ibidem.nu.7.

Testes examinari possunt coram arbitro, & eorum dicta tenent. ibidem.nu.12.

Arbiter,nullam habet iurisditionem.ibidem.

Testes qui admittantur,& qui amissi repellantur? in.§.si vero dicatur. nu.1.in authen.de testibus.fo.43.

Testis vnus,licet nõ faciat probationem, tamen præsumptionem facit.ibidem.nu.12.fo.44.

Testes scripti in testamento,si non apparet,quòd sint rogati,an præsumatur?in authen.de tabellio.nume.5.fo.24.

Testis in testamento,si reperitur quòd fuerit adhibitus,idem est dicere,ac si est rogatus.ibidem.nu.6.

6 Testes falsos producens,an cum ipsis possit eodem libello accusari?ꝙ sic.in.l.nihil.ff.ad leg.iul.de adul.& sup.nu.13.fo.176.

6 Testes sicut ante litem contestatam nõ debent recipi, ita nec debet qs torqueri.in.l.si quis adulteriũ.ff.ad leg.iul.de adul.& stup.nu .1.fo .176.

6 Testes,quorũ vnus dicit factum iuxta ostium,alius in ostio, probant. in.l.si statua.ff.de iniur.& famo.libel.nu.2.fo.143. +

1 Testes quando possint examinari ad æternã rei memoriam?in .l. lege aquilia.§.si deletum. nume.1.ff.ad.l.aqui.fo.193.

4 Testes examinari & publicari ad æternam rei memoriã,quãdo quis facere possit?in.l.carbonianũ.§ duæ aũt causæ.ff.de carbo.edicto.fo.178.

Et testis conditio quo ad testificãdum quo tpe attendatur. ibidẽ.nu. 6.

Et testis qui tempore testamenti erat bonæ conditionis,sed tpe redditi testimonij erat infamis,vt probet quod tempus attendatur remissiuè ibid.nu.7.

Et quòd testi deponenti de facto longin quo non ita creditur, sicut de propinquo.ibidem.nu.8.

Testes ad æternam rei memoriam examinari possunt super negotio quod de facili potest tradi obliuioni.ibidem.nu.9.

5 Testes in effectu probationis, tantum valent,quantum instrã : sed in modo probandi differũt.in.l.in summa.§.idem labeo.nu . 1 . ff.de aqua plu.arcenda.fo.46.

Testes interrogantur de tempore quando sunt suspecti:alias non . ibidem.nume.3.

Et quòd testis de auditu suo valet,de auditu alieno nõ.ibi.nume.4.

Et testis de ponẽs de auditu sub cortina,vel pariete inter medio,in cõtractibus valet:sed in testamento secus.ibidem.

Et testis deponere debet de vera scientia, & deponens de credulitate, non probat,nisi in casibus qui sciri non possunt de veritate, vt in filiatione,& adulterio.ibidem.nu.5.

2 Testes qui iurauerunt,& non deposuerunt,vel deposuerunt & non iurauerunt:quòd non faciat fidem.in.l.admonẽdi.nu.38.ff.de iureiurando.folio.34.

Testes duo deponentes quòd titius legauit centum seio in præsentia septem testium,quòd probent legatum.ibidem.nu.39.

Testes deficiẽtes.in dicto,qñ faciãt ꝓbationem.ibi.nume.40.

2 Testes non possunt iurare.& deponere p nuntiũ:sed debent corã iudice cõparere psonaliter.in.l.bona.§.si alieno.nu.17.ff.de dam.infect. fo .32.

2 Testes qui sup æstimatione rei dicũt quòd valet centum si post publicationẽ fiat capitulũ,ꝙ valeat quinquaginta,quòd poterit adhuc examinari.in.l.cũ furti.nu.4.ff.de in lit.iurando.fo.40.

Testes super casu quòd sint examinandi in loco in quo casus euenit: nec tunc partis citatio requiritur in.l.si quis.nu.4.&.2.C.de naufragijs. lib.xj.fo.35.

Testes in loco incompetenti,quib⁹ casib⁹ examinari possint. itẽ super articulis à iudice reprobatis,vel repulsis.ibidem.& nume.3.

2 Testes de vniuersitate,an sint idonei pro vniuersitate remissiuẽ.i.l . idonei.nu.3.ff.de testibus.fo.154.

Testes sigillatim deponere debent, quando singulariter deponunt in l.si quando.la.2.nume.3.C.de bonis vocanti.& eorum incorpora.lib.x. folio.10.

2 Testes deponētes per eundem, premeditatum sermonem quòd dicuntur suspecti.in.l.testium.§.ideoq;.nu.5.ff.de testa.fo.153.

Testes quindecim requiruntur in casu huius legis, ad probationem alicuius actus.in.l.vnicuiq;.numero.2.C.de proxi.sacro.scrinio.lib. duodecimo.folio.58.

8 Testes deponentes de reuocatione testamenti, debent corā testatoris iudice deponere. in.l. hoc inter liberos. §.si quis autem.nu.1.C.de testa.& quēad. testa. ordi.fo.18.

7 Testes si fuerunt accusati, & condemnati de falso, dicta falsitas non nocet alteri. in. l.si veteris. numero primo. C. de fid. instrumentorum. folio. 154.

7 Testes quando concordent in communi æstimatione, licet quilibet de sua deponat, probant.in.l.rem maioris. numero.18. C.de rescind. vend. folio.174.

Testes super alio articulo, & alia exceptione: quòd possunt produci in eadem instantia, publicatis attestationibus.in.§.quoniam verò.nu.4.in authen.de testibus.fo.42.

Testes post didicita testificata, etiam super eisdem articulis in causa appellationis, produci possunt. ibi.nu.5.

Testes quòd possunt produci: etiā si pars testificata didicerit à testib⁹. ibidem. nu.7.&.16.

Testes de nouo producere, nunquid possit post didicita testificata, in causa inquisitionis. ibi.nu. 17.

Testes primo producti, an poterunt iterato reproduci, non obstāte publicatione: & quòd eorum dicta sint didicita? vbi quòd sic ad postulationem partis, vt dicant rationem: non iterum addant.ibi.no.21.

Item per officium iudicis, vt declarent eorum dicta. ibi.nu.23.

Testes antequàm producentur, poterunt produci: vt addant testificatis. ibidem.nume.24.fo.43.

Testes an publicationem, an possint produci in causa criminali? ibidem. numero.25.

Testes qui ante publicationem reproducuntur si dicunt contrarium eius quòd primò dixerunt, cui dicto stetur? remissiuè.ibi.nu.26.

Testes, quando spontè redire possunt: & corrigere dictum suum? ibidem.numero.27.

Testis qui antequàm reuertatur ad corrigendum dictum suum, efficitur affinis vnius partis, non potest admitti: sed statur primo dicto.ibidem. numero.28.

Testes reprobatorij, quòd possint produci, testibus publicatis.ibidem. numero. 29.

Testes, quando possunt reprobari, etiam quantum ad personam remissinè.ibidem.nume.30.

Testis post didicita testificata, quòd non possit produci, vt alios confirmet. ibidem.nu.31.

2 Testes ad perpetuam rei memoriam, quòd examinari debent coram iudice rei.in.l.si societatem. §.arbitrorum enim. numero. 20. ff.pro socio. folio.114.

5 Testes ante litem contestatam, quibus ex causis examinantur.in.l.mortis causa.nu.1. ff.de mortis cau. dona. fo.72.

Testes in matrimonio, vel instrumento dotali, quòd debeāt esse rogati. in.§.illud quoque. nu.6.in authen.quibus mo.natu. effi.le.fo.32.

7 Testes ad reprobandum dicta priorum testium, quando possint produci publicatis testibus. in.l.si quis testibus. numero tertio. C. de testi. folio.152.

6 Testes instrumenti, si omnes dicunt non fuisse præsentes instrumento reprobant illud.in.l.in exercendis.numero tertio.C.de fide instrumen. folio. 156.

Et si omnes testes instrumenti, dicant se non fuisse pręsentes instrumēto. quòd non dicantur singulares.ibi.nu.5.

Et quòd omnis testis de ratione proxima, & immediata sui dicti est singularis. ibidem.nu.6.

Testes domestici, quòd admittantur in rebus quæ geruntur in domo, vel naui. in.l. quoties. numero secundo. C. de naufragijs. libro vndecimo.folio.35.

Testium refrenatio, quando fieri possit? ibidem.nu.3.

3 Testes in probanda voluntate militis testantis, debent in iudicio examinari iuris solennitate seruata. in.l. militibus. numero.2. ff. de mili testa.folio.163.

6 Testes qualiter deponere debent de valore rerum? in.l.non intelligitur §.diui fratres. ff.de iure fis. nu.1.fo.230.

7 Testes quot requirantur in instrumentis.in.l.sed nouo iure.nu.1.C.si certū petatur.fo.135.

5 Testes quinq; requiruntur in probanda reuocatione legati tacita ob inimicitiam vel aliam causam. in.l.hæredes palam.§. si quid post.nu.3. ff.qui test.fa.pos.fo.101.

3 Testes quot requirantur in voluntate declaratoria. ibi.nu.4.

3 Testes quando declarant eius dictum obscurum, quòt non requiratur iuramentum.ibidem.numero.7.

2 Testes in testamento quòd debeant esse rogati, & vocati in.l. hæredes palam.§.in testamentis.numero primo.ff.de testamen.& qui testa. face. possunt. folio.101.

3 Testes rogati in testamento debent esse specialiter ad hoc adhibiti. ibidem numero.2.

Testes non debent citari, ad locum iudicij, quando plus expenderetur in eundo, quàm sit valeor causæ: sed nunc iudex delegat examinationem.in.l.mediterranæ. numero quinto. C.de annonis de tribu.lib.10. folio.13.

3 Testes qui inuiti deponere non tenentur, vt dicantur deponere.cautela.in authen.presbyteros.numero tertio.C.de episcopis & cleri. folio.30.

3 Testes dicentes audiuisse Titium instituisse seium hęredem, quòd non probent, nisi dicant se adhibitos, & rogatos.in.l. diuus traianus.nu.5. ff.de mili.test.fo.164.

5 Testes iurati in termino, quando possint extrà terminum examinari.in si dāni.§.sabini.nume.8.ff.de dam.infecto.fo.41.

Et consilium est, quòd pæstito iuramento, pars statim petat testes examinari.ibidem.numero.9.

4 Testes quot requirantur ad probandum confirmationem testamenti, vt adiri possit hæreditas.in.l.qui ex liberis.§.testamento.nu.2.ff.de bonorum possessio.secundùm tabul.fo.182.

6 Testes examinati in vna instantia non faciunt fidem in alia: si non sunt publicati.in.l.cum lite.ff.iudica.sol.nu.5.folio.108.

Testes examinati in vna instantia si non sunt publicati, possunt per iudicem alterius instantiæ publicari in casibus, quibus fidem facerent si essent publicati, ibidem.& infrà numero.10.

Testes recepti coram arbitro faciunt fidem in alia instantia, seruata distinctione.l.si.C.de arbit.ibidem.

Testes examinati coram iudice in vna instantia faciunt fidem in alia, si tenditur ad eundem finem inter easdem personas ibidem.

6 Testes examinati in vna instantia faciunt fidem in alia instantia inter diuersas personas in illis casibus, quibus sententia lata inter alios piudicat.in.l.cum lite.ff.iudicat.sol.numero.6.fo.108.

Testes examinati in vna instantia: quando possunt in alia produci & examinari.in.l.cum lite.ff.iudica.sol.numero.7.fo.108.

Testes existentes in dignitate clericali positi, si de mendacio cōmunicātur, non torquentur, sed de falso puniuntur.in.§.si vero ignoti.numero.5.in authen.de testibus fo.41.

Testes diuites, pro testimonio ferendo, quando torqueantur? ibidem. numero.6.

Testes vt deponant, debent primo citari & postea cogi. Et qui sunt, qui cogi non possunt? remissiuè.ibidem.nume.7.

2 Testes si aliquid deponunt factum fuisse ante nuptias, & aliqui post nuptias: quòd concordentur ante nuptias, scilicet finitas, & post nuptias scilicet contractas.in.l.mutuum damus.§. creditum.nu.6.ff.de rebus credi.fo.5.

Testes quando producūtur, aduer sarius citatur.in.§.Et, hic verò. nu.1. in authen.de testibus.fo.44.

Testes debent in secreto examinari.ibidem numero.3.

Testes q examinanē ān litē cōtestatam, debēt in secreto examinari.ibi.

Testes, quando producuntur ante litem contestatā.& numero.8.vbi latè distinguit.ibidem.nu.5.

Testes ad ęternam memoriam, quando produci possunt ab actore ān litem contest.& eorum dicta publicentur.ibidem.numero.6.&.8.

Testes producti per reum ante li.contest. & ad æternā memoriā, pro sui defensione, nō publicātur.ibidem.nume.7.

Testes, ad æternam memoriā quādo examinātur: quia timetur de morte, vel diutina absentia ipsorum, proceditur in causa ciuili secus in criminali.ibidem.nu.9.fo.45.

Testes qn̄ producuntur parte citata, & absente, licet in publicatione in personis ipsorum opponere.ibid.nu.14.

7 Testes vt examinētur partis est curare.in authē.at qui semel.nume. 9. C.de proba.fo.147.

Testes an possint produci post renuntiationē, vel conclusionē in cause.ibidem.nume.12.

Testes in cā criminali etiā post renūtiationē, & cōclusionē causæ, possunt produci.& vide.ī.ibi.nu.14.&.32.fo.147.& seq.

Testes producere, nū quis possit super nouis capitulis post didicita testificata.ibid.nu.23.

Et an testes possint de nouo produci, super eo quòd non dixerunt, licet sup primo capitulo comprehendi possunt .ibid.nu.24.

Testis qn̄ possunt produci post didicita testificata, ad reprobationē priorum.ibid.nume.25.

Testes in cā appellatiōis: an poterūt produci post didicita testificata su⁹ per eodem remissiuè.ibi.29.fo.148.

Testes in alia instantia, circa idem. post didicita testificata quādo possunt produci.ibid.nume.30.

Testes causa inquisitionis, quando possint produci post didicita testificata.ibi.nume.32.&.33.

Et an testes admittantur ad declarationē. dictorum, post didicita testificata remissiuè.ibi.nu.37.

Teſtis poſt didiſcita teſtificata,quòd poterũt de partium voluntate admitti.ibi.numero.38.

5 Teſtes ad ęternam rei memoriam,ſi examinãtur propter mortem vel propter abſentiam diuturnam:citatio ad domum tunc ſufficit:aliâs nõ & quomodo hoc intelligatur.in.l.dominus cautioni.§.prętor ait.nu.17.&.24.ff.de dam.infect.fo.28.

Teſtes quando examinãtur ante lit.conteſt.ad ordinem cauſæ: puta ad probationem alicuius exceptionis:tũc examinari poſſunt parte abſente.Idem & in actore volente replicationẽ probare.ibi.nu.18.

Teſtes,ſi examinentur poſt litem cõteſt.citatio ad domum ſufficit.ibi.numero.17.&.19.

Teſtes ad perpetuam rei memoriam,ſi examinãtur ad effectus alicui' parui præiudicij:citatio ad domum ſufficit,& non requiritur latitatio.ibi.nu.20.

Teſtes,ſi examinant̃ ad perpetuã rei memoriam,vbi paratur plenum p̃iudiciũ, regulariter requiritur latitatio,& non ſufficit citatio ad domũ. Fallit in cauſa celeritatẽ deſiderante,& in cauſa liberali.ibidem . nu.21.

Teſtes ſi examinãtur in caſibus,in quibus perueniri poteſt ad diffinitiuam lite non conteſt.pars debet perſonaliter citari,vel latitatio requiritur.ibi.nu.23.

6 Teſti alicui dicenti extra articulũ,quando credatur?in.l.incriminibus.§.diuus.ff.de quæſtioni.nu.1.fo.194.

Teſti exiſtenti in dignate magis creditur,quàm pagano.in authenti.de teſtibus.nu.4.fo.41.

Teſtes cognoſcere debent cõtrahentes.ibi.nu.6.

Teſtis qui ſe offert nõ citatus ad teſtimonium,redditur ſuſpectus:& ei non creditur ſine tortura.ibi.nu.7.

Teſtis,pro vtraq; parte debet veritatem dicere?ibi.nu.8.

2 Teſtibus dignioribus,etiam paucioribus numero creditur magis, quã plurbus numero:ſiue ab eadem parte,ſiue à diuerſis producantur . in.l.ob carmen.§.ſi teſtes.nu.1.ff.de teſtibus.fo.154.

Et quando varietas loci & temporis reprobet eorũ dicta.ibi.nu.2.

2 Teſtibus in dignitate exiſtentibus magis creditur, quàm his qui non ſunt in dignitate.in.l.teſtiũ.nu.1.ff.de teſti.fo.152.

Et electus à dignioribus præfertur.ibi.nu.2.

Et quòd inimicitia repellit teſtem.ibidem.

4 Teſtibus cum apparet de numeratione & promiſſio.de eadem quantitate per ſtipulationem ſed diuerſo iure præſumuntur diuerſa debita.in.l.plane.§.ſi eadem res nu.2.ff.de legatis primo.fo.12.

1 Teſtibus duobus affirmantibus quando ſit quod magis creditur quã mille negantibus.in.l.diem proferre.§.ſi plures.numero.2.ff. de recep.arbi.folio.149.

1 Teſtibus negantibus quando ſit quod credatur ſicut affirmantibus.ibidem.numero.3.

Teſtibus,quibus caſibus debent eſſe rogati?in.§.Et licet.nu.1 . &.7. in authen.de teſtibus.fo.41.

Teſtes duo quando ſufficiant in inſtrumentis?remiſsiuè.ibi.nu.2.

Teſtes,an debeant interrogari de circũſtantijs?& de quibus?remiſsiuè,ibidem.numero.3.

Teſtes,quando interrogantur de loco,& de tempore?ibi.nu.4.

Teſtis debet cauſam ſui dicti deponere,ſi ſit interrogatus:aliâs depoſitio valeret ſine cauſa.ibidem.nu.5.

Teſtis deponẽs ſuper eo q ſenſu nõ percipitur,etiam nõ interrogatus,tenetur reddere cauſam.ibi.nu.6.

7 Teſtificari in vniuerſitatis cauſa,quando is poſsit,qui de vniuerſitate eſt?remiſsiuè.in.l.omnibus.numero.3.C.de teſti.folio.151.

6 Teſtificari qui non poteſt inuitus contra aliquem,non poteſt in eum torqueri:& tortus non facit indicium.in.l.in criminibus.§.ſi ſeruus . ff. de quæſtio.nu.1.fo.193.

7 Teſtificata vbi certum eſt quæ didiſciſſe non admittitur ad producendum teſtes de nouo.in authenti.at qui ſemel.numero.1.C.de proba.folio.146.

Et teſtificata didiſciſſe quando quis dicatur.ibi.nu.19.fo.147.

Teſtificata abs teſtibus partis aduerſæ,qui didiſcit non autem à ſe productis:an ob hoc impeditur de nouo producere.ibidem.nu.22.

3 Teſtificata in vna cauſa quando proſint in alia?in.l.ſpadonem . § . qui ſolutus . nu.1.ff.de excu.tut.fo.85.

6 Teſtimonia falſa quæ dicantur,quæ varia,& quę diuerſa?in.l.eos qui,ff.ad leg. Cernel.de fal.nu.5.fo.185.

Teſtis non dicitur varius,quando variat circa aliquas demonſtrationes,vt circa pronomen,vel agnomen,ſecus ſi variat circa locum vel tempus contractus vel delicti.ibi.

2 Teſtimonium contra alios qui non poſſunt cogi ferre:qñ pro his poſſint teſtificari.in.l.in legibus.nu.1.ff.de teſti.fo.153.

Et qui non poſſunt cogi ad teſtificandum, an volentes admittantur.ibidem.numero.2.

Et an diſpoſitio huius legis locum habeat in ciuilibus . ibdem numero.3.

7 Teſtimonium de auditu,quando valeat.in.l.teſtium . numero.6. C.de teſtibus.fo.152.

Et teſtimonium de credulitate an valeat.ibi.nu.10.

4 Teſtimonium teſtis ſe ingerentis non valet:ſed à parte productus vel à iud.ſi teſtificatur valet:in.l.poſt legatum.§.his verò.nu.1.ff.de his quib.vt indig.folio.112.

3 Teſtimonium de credulitate quando ſufficiat.in.l.temporibus.nu . 8. ff.de vent.inſpi.fo.43.

Teſtimonium de auditu alieno,quando admittatur.in.§.hinc nobis. numero.11.in authen.de hære.& fal.fo.4.

Teſtimonium de viſu,& non de auditu,valet:& quando.Viſus regulariter accipitur pro quolibet ſenſu corporeo.de auditu.ibidem.numero. 10.

Teſtes quando debeant habere notitiam contrahentium?ibidẽ . nu.12.

Teſtes ſi nõ cognoſcunt illum de cuius facto deponunt,debet ille talis eis exhiberi:vt eum cognoſcant.ibi.nu.13.

Teſti deponenti de credulitate,quando credatur?remiſsiue.ibi . nu.14.

7 Teſtis vnius deponentis directè ſuper maleficio,facit indicium.in.l.inter omnes.nu.3,C.de iud.famil.erciſcun.fo.130.

7 Teſtis dictum,qui non fuit citatus,an valeat.in.l.libertorum.nu.1.C.de teſtibus.fo.152.

7 Teſtis dictum impropriè loquentis,quòd debet condemnari:vt non incidat in falſum.in.l.ſi vſuſfructus.nu.18 . C . de vſufru.& habita . folio.127.

7 Teſtis debet dicere veritatem pro vtraque parte.in.l.ſed index.nu.1.C.de epiſcop.& cleri.fo.28.

7 Teſtis,ſi confiteatur extra iudicium ſe falſum teſtificatum eſſe,an dicta confeſſio præiudicet.in.l.generaliter.nu.16.C.de non nume . pecu. folio.165.

7 Teſtis ratio,quia ſum vicinus vel conſanguineus concludit.in authen. ingreſsi.nu.68.C.de ſac.ſan.eccleſ.fo.22.

7 Teſtis,qui deponit ſuper publica voce,& fama,ſi dicit ſe ſcire:quia ſic dicitur non probat.in.l.xenodorus.numero.1.C.ad ſenatuſcon. macedo.fo.161.

7 Teſtis poteſt dicere falſum,etiam tacendo id,quod eſt . in . l. præſcriptione.nu.14.C.ſi contra ius vel vtil.pub.fo.40.

4 Teſtes corrupti falſum dixerunt,vel fuerunt corrupti,differunt.in.l.ſi cui fundum.nu.6.ff.de fun.inſtruc.fo.81.

3 Teſtis deponens quòd Titius violenter cognouit Bertham.quòd non probet.in.l.filiuſfa.nu.2.ff.de teſt.& qui teſta.face.poſſ.fo.98.

7 Teſtis ſi iurauit die iuridico,licet depoſuerit tempore feriato : valet eius teſtimonium.in.l.ſi quando.numero.2.&.3.C.de teſtibus.fo.153.

Teſtis ſi iurauit in termino,& depoſuerit extra terminum:valet depoſitio.ibi.numero.3.&.11.

Et pro examinandis teſtibus cautela.ibi.nu. 4.

Teſtis quando examinatur altera parte contumace,eſt tamen ſibi reſeruatum poſſe contra ipſos opponere.ibi.nu.12.

4 Teſtis qui primo fuit examinatus ſine ſolennitate:& ita primum dictũ fuit nullum,ſi ſecundo examinatur ritè dixit dico per omnia prout dixi primo quod valeat eius dictum.in.l.legata.nume.3.ff.de legatis primo.fo.9.

Teſtis iurare debet ſuper tota cauſa.in.§.nulli verò.nu.1.in authenti.de ſanctiſ.epiſ.fo.60.

6 Teſtis qui ſe ſubſcribit præſente teſtatore,vel contrahentibus, præſumitur rogatus.in.l.ſciendum.ff.de verb.obliga.numero.14.fol.15.

Teſtis qui dicit titium poſſediſſe prope.xx.annos,vel circa,quod probet:& refert ad modicam quantitatem:& probat de decem & octo annis cum dimidio.in.§.ſi verò intra.numero.1.in authentica.de mona.folio.10.

5 Teſtis ſi deponit titium poſſediſſe à decem annis,& citra, dicitur probata poſſeſſio continuata.in.l.celſus.numero.24.ff.de vſuſcap.& vſurpa.folio.109.

Teſtis qui deponit titium poſſediſſe decem annis proximis,non probat poſſeſſionis continuationem,niſi dicat quòd poſſedit à decem annis citra.&per ipſum tempus.ibidem.numero.25.

Teſtis qui dicit quòd poſſedit iam ſunt decẽ anni,non probat.ibidem. numero.26.

Teſtis,qui dicit,quòd quis poſſedit decem annis & vltra,vel plus:non probat.ibidem.numero.28.

6 Teſtis quando torquetur contra certam perſonam,non debet de circũſtantijs interrogari.in.l.in criminibus.§.qui quæſtionem ff.de quæſtio. numero.2.fol.194.

Teſtes qui examinantur ſine tortura,examinantur limitatè ſuper articulis.ibidem.numero.3.

1 Teſtis deponens quod titius poſſedit decem annis tantum non probat in.l.omnibus.numero. 2.ff.ſi quis iuſdicenti non ob.fo.55.

1 Teſtis qui ſe ingerit eſt ſuſpectus in.l.quæ omnia.§.ſed & ſi aduerſarius. numero.2.ff.de procu.fo.104.

1 Teſtis ſi eſt condemnatus de falſo non nocet producẽti:nec teſti.nocet ſi producens eſt condemnatus.in.l.lucius titius.nume.1.ff.de ijs qui no. infa.folio.102.

1 Si aliquis eſt condemnatus de falſo inſtrumento,non vtenti,ibi.nu.eo.

Teſtis quòd ſit bonus quilibet,præſumitur:etiam in teſtamento.in.§. ſancimus.nu.1.in authen.de teſtibus.fo.41.

Teſtis,de quibus poſsit à iudice interrogari?remiſſiuè.ibi.nu.4.

Teſtis contra quem crimen opponitur,an poterit idem crimen contra opponentem opponere?ibidem.nu.15.

6 Teſtis examinatus qui non debuit examinari,non probat,nec facit in dicium.in.l.diuus pius.§.j.ff.de queſtio.nu.1.fo.196.

6 Teſtis vel notarius ſi dicitur rogatus præſumitur à partibus.in.l.ſciendum.ff.de verbo.oblig.nu.15.fo.15.

2 Teſtis examinatus in cauſa quando poſsit in eadem produci.in.l.produci.nu.1.ff.de teſtibus.fo.154.

Et quod acta per teſtes probentur.ibi.in.l.curent.nu.2.

2 Teſtis ſe ingerens ad teſtificandum,quando repellatur.in.l.lege iulia.nu.1.ff.de teſtibus.fo.153.

Et quando ſubditus poſſit eſſe teſtis.ibi.nu.2.

2 Teſtis quando variat in vultu(dum examinatur)ſcribi debet in actis.in.l.l.teſtium.nu.4.ff.de teſtibus.fo.152.

2 Teſtis examinatus in palacio capitanei,ſi deponendo ſuper articulo,quòd contractus fuerat factus in palacio epiſcopi,dicat contractum factum in hoc palacio:quòd ſuſtentatur eius dictum.quia refertur ad oculum intellectus.in.l.ordinarium.nu.19.ff.de peculio.fo.96.

2 Teſtis debet eſſe not⁹ iudici.in.l.teſtiũ.§.ideoq̃.nu.2.ff.de teſti.fo.153.

Teſtis an debeat eſſe notus parti contra quam producitur? vbi quòd ſic quando teſtificatur de facto partis.ibi.nu.3.

Teſtis quando dicit,quòd cognoſceret eum ſi videret,debet illi exhiberi pars.vt videat.ibi.nu.4.

Et quòd iudex poſsit teſtem interrogare de tempore.ibi.nu.6.

Teſtis ſibiipſi contradicens in ſuo dicto,repellatur.in.§.ſi verò quidã.nu.1.in authen.de teſtibus.fo.42.

Teſtes,quando ſunt cõtrarij,ſiue ab vna parte,ſiue aduerſis,quam pro bationem faciant?& quibus ſtetur?ibidem.nu.2.

Teſtibus dignioribus & honeſtioribus,& ſi ſunt minoris numeri,credi tur:niſi teſtes contrarij excederent in numero magno.Et quis dicatur magnus exceſſus,eſt arbitrarium.ibidem.nu.3.

Teſtes falſum deponentes,per quẽ iudicem puniant?remittit.ibi.nu.4.

Teſtis falſus punitur à iudice,ſuo motu,an poſsit poſtea accuſari? remittit.ibi.nu.8.

1 Teſtis qui dicit quòd Titius poſſedit decem annos,& plus quomodo intelligatur?remiſsiuè.in.l.& ſi poſt tres.nu.4.ff.ſi quis cau.fo.69.

6 Teſtis dicto creditur cum tortura,non eius qui dixit ſine tortura.in.l.ſi poſtulauerit.§.ſed & ſi negauerint.ff.ad le.iu.de adul.& ſup.numero.1 folio.175.

6 Teſtis quòd poſſit corrigere dictum ſuum incontinenti,& ante quàm cum partibus loquetur.in.l.ſi poſtulauerint.§.ſed &ſi negauerint.ff.ad leg.iul.de adul.& ſtup.nu.2.fo.175.

Aſſeſſores boni quando teſtis in dictis variat,faciunt quòd vnum tantum dictum reperiatur.ibidem.

8 Teſtis deponens nõ iuratus,vel die feriata,an poſsit de falſo cõdemnari.remiſsiuè.in.l.damus.nu.2.C.ad leg.Cor.de fal.fo.126.

Teſtis qui vult teſtimonium ſuum corrigere,audiri non debet.in authen.de equali.do.nu.16.fo.47.

7 Teſtis interrogatus.ad quas interrogationes reſpondere teneatur.in.l.ſi teſtis.nu.4.&.5.C.de teſti.fo.151.

2 Teſtis deponens,& reddens rationem ab authoritate,quando concludat.in.l.bene eſt.nu.24.&.28.ff.de rebus creditis.fo.3.

2 Teſtis debet interrogari qd ſit mutuũ.i.l.bñ eſt.nu.10.ff.de re.cre.fo.2.

Et interrogatus debet reſpondere.ibidem.

Teſtis q̃ nõ debeat iterũ iterrogari,de eo qđ ſemel declarauerit.ibi.nu.11.

4 Teſtis qui deponit argentum purũ vel librum corruptum,ſi dicit q̃ vidit,probat.in.l.ſi quando.nu.2.ff.de aur.&argen.lega.fo.95.

6 Teſtis qui vltro ſe offert,eſt ſuſpectus,& eius dictum non valet.in.l.vxori.§.j.ff.ad leg.Cor.de fal.nu.1.fo.184.

6 Teſtis qui non debuit examinari,examinatus facit indicium?in.l.in criminibus.§.diuus.ff.de quæſtioni.nu.1.fo.193.

5 Teſtis dicẽs,mihi vr̃:probat.in.l.diui fratres.nu.1.ff.de liberali cã.fo.78.

6 Teſtis dictum primum etiam non publicatum,debet teſti,qui ſecundò examinatur,eo requirente exhiberi.in.l.eos qui.ff.ad leg.Corne.de fal.nu.17.fo.185.

Conſilium pro teſte quòd in ſecundo teſtimonio dicat,prout ſibi videtur.modò & ſi apparuerit aliter dixiſſe in alia cã,ex nũc corrigit.ibidẽ.

Conſiliũ q̃ q̃ñ teſtis dicit extra iudiciũ ſcio hoc tantũ,& non plus.q̃ ſcribatur eius dictum coram teſtibus.ibi.nu.8.

6 Teſtis deponens per verba iuris,puta q̃ Titius ſtipulatus eſt,non probat.in.l.ſciendum.ff.de verb.oblig.nu.6.fo.15.

Adde circa hoc & vide Alex.conſi.x.col.fi.ver.& preſertĩ.in.ij.vo.ibi Ratio differentię inter teſtes & inſtrumẽta,vt dicat præſumi ſolẽnitas quã natura verbo.nõ cõprehendit:ſed eſt apta cõprehẽdere.ibidem.

2 Teſtis ſuper poſſeſsione deponẽs ſi dixit,vidi titium poſſidere decem annis & plus,q̃ talis adiectio nil operetur.in.l.cum furti.nume.5.ff.de in lit.iur.folio.40.

2 Teſtis interrogatus quid eſt mutuũ,ſufficit q̃ ponat verba facti,ex quo ius reſultat.in.l.bene eſt.nu.14.ff.de rebus creditis.fo.3.

Teſtis deponens quẽ diuitẽ vel ſanum,& reddat rationẽ:quia vicinus,vel conſanguineus,quòd concludat.in.l.bene eſt.numero.15.ff.de reb.credi.fo.3.

Teſtis dictũ,q̃ debeat concludere maſſariò,vel præſumptiuè ex iuris prẽſumptione,quę ad cõdẽnationem ſufficiat.in.l.bene eſt.nu.16.ff.de reb.credi.fo.3.

Et ratio q̃ teſtis debet cõcludere p̃ aliquẽ ſenſum corporeũ.ibi.nu.17.

4 Teſtis qui reddit rationẽ per verbum credit nõ probat.in.l.hęredi.nu.1.ff.ſi tabu.teſt.nul.exta.fo.164.

5 Teſtis dicens de mẽſe ianuarij,imo februarij,aliquid actum probat de menſe februarij.in.l.ſtichus i mo.nu.1.ff.de manu teſta.fo.76.

1 Teſtis de collegio,vel vniuerſitate quando poſsit eſſe teſtis in cauſa collegijs vel vniuerſitatis.in.l.in tantum.numero.1.ff.de rerum diuiſione.folio.31.

6 Teſtis qui dicit q̃ eſt publica vox & fama,non probat,ſi nõ reddit aliã rationem.in.l.de minore.§.plurimum.ff.de queſtio.nu.21.fo.196.

Teſtis deponens ſuper fama,debet nominare à quibus audiuit:nec requiritur q̃ nominet omnes,ſed ſatis eſt q̃ nominet aliquos:& dicat audiuiſſe ab alijs,de quibus non recordatur.ibi.nu.23.

Teſtis qui dicit q̃ eſt publica vox,quia audiuit publicè dici,non probat.quia debet dicere à maiore parte hominũ hui⁹ ciuitatis.ibi.nu.22.

Teſtis examinatus ſuper articulis ſuper quibuſdam dixit ſe ſcire:& ſuper quibuſdam non:& ſuper articulo de fama,dixit quòd erat publica vox & fama.ad quẽ referatur?remiſsiuè.ibi.nu.29.

6 Teſtis vnius integri dictum eſt ſufficiens indiciũ ad torturam.in.l.in criminibus.§.idem Cornelio.ff.de quæſtioni.nu.1.fo.193.

Teſtis vnius integri dictum cũ alijs indicicijs an faciat plenã probationem.ibi.nu.3.

Teſtis vnius dictum cum fama,facit plenam probationem?ibi.nu.4.

Fama an faciat ſemiplenam probationem?remiſsiuè.ibidem.

Teſtes viles quibus ſine tortura non creditur,torqueri non poſſunt,niſi indicia præcedant.ibi.nu.2.

8 Teſtis interrogatus de poſſeſſione,rectè aſſignat rationem ſui dicti,per hęc verba:dico Titiũ poſſidere:quia vidi eum locare:fructus recolligere:& alia,vt dñs facere.in.l.minus.nu.3.C.de acqui.& rati.poſ.fo.59.

8 Teſtis in teſtamento militis,quando debeant eſſe rogati.in.l.militis.nu.1.C.de teſta.mili.fo.15.

7 Teſtis ſi iterato examinatus dicat:dico prout aliâs dixi:quid agendũ.in.l.cũ apud.nu.6.&.12.C.de teſti.fo.154.

6 Teſtis examinatus qui non debuit examinari,non facit indicium.in.l.in criminibus.§.antonius.ff.de quæſtionib.numero.1.fol.194.

4 Teſtis qui dicit quòd vidit titium per decem annos continue poſſidere,probat,qa ſufficit q̃ viderit deum recolligere fructus.in.l.ſi quis ita.numero.2.ff.de condi.& demonſt.folio.118.

7 Teſtis deponens ſuper ętate,in cauſa ſciẽtia,dicens ſcio quia ſum ipſius patruus:bene deponit.in.l.de tutela.nu.1.C.de in integrũ reſtitu.fol.93.

7 Teſtis,an interrogetur de loco tempore,& præſentibus.in.l.teſtiũ.numero.7.C.de teſtibus.folio.152.

Teſtis ſi dicit ſolutionẽ factã,ſed non dicit qa vidit,nec de loco,nec de tempore:nõ interrogatus,quòd probat.ibidem.nu.9.

7 Teſtis qui dixit falſum,q̃ñ poſſit iterũ teſtificari.in.l.ſi veteris.nu.4.C.de fide inſtru.fo.154.

8 Teſtis vnus eſt ſufficens indiciũ ad torturã.in.l.ſi quis alicui.nu.1.C.ad legem.iul.maieſta.fo.123.

6 Teſtis deponens de adulterio q̃ probat,ſi dicit,quòd inuenit adulteriũ ſolũ,vel oſculẽtẽ,vel tãgẽtem.in.l.capite quinto.ff.ad leg.iul.de adul.& ſtu.numero.2.fo.174.

6 Teſtis quãdo depoſuit ambiguè,ad quem pertineat declaratio,& in fauorem cuius fiet,an actoris,an rei?in.l.inter ſtipulantem.§.ſi ſtichum ſtipulatus.ff.de verb.obli.numero.6.fo.32.

6 Teſtis cõditio inſpicitur tp̃e depoſitionis,niſi cõditionẽ ſuã in fraudem mutauerit.in.l.in criminibus.§.ſi ſeruus.ff.de queſtio.numero.1.fol.193.

Teſtis qui tempore contractus non erat meus domeſticus,ſi poſtea efficiatur meus domeſticus,an poterit teſtificari pro me?ibidem.nume.3.

6 Teſtis qui dixit falſum teſtimonium,damnatur officio iudicis,& nõ infamatur.in.l.infamem.ff.de publi.iudic.numero.8.fo.152.

6 Teſtis reuerſi dictum q̃ñ valeat?in.l.repeti.ff.de queſtioni.nu.1.fol.198.

6 Teſtis qui depoſuit,quòd poſtea variare nõ põt:poteſt tñ ante,quàm primũ dictum habeatur pro perfecto.in.l.quicquid adſtringendę.ff.de ver.obli.nume.5.fo.38.

3 Teſtis deponens per verbum videtur quando probet.in.l.temporibus numero.3.ff.de libe.agno.fo.43.

3 Teſtis deponẽs ſup aliqua qualitate animi debet teſtificari p̃ act⁹ exteriores quos vidit.i.l.his qu.§.diu⁹.nu.3.ff.de turo.& cura.da.ab his.fol.56.

1 Teſtis inductus ſuper vno articulo q̃ñ poſſit ſuper alio examinari.in.l.ſi quis libertatem.nu.10.ff.de peti.hære.fo.166.

1 Teſtis qui dicit titium poſſediſſe tanto tp̃e,& plus,quõ probet?remiſſiuè.in.l.ab hoſtibus.§.ſed qđ ſimpliciter.nu.1.ff.qb.ex cau.maio.fo.141.

3 Testis vnus si dicit aliquid factum ante guerram, & alius post guerrã, quòd sibi nõ contradicant. in. l. in insulam. §. fructus. numero. 1. ff. solut. mat. fo. 29.

7 Testis debet deponere, & reddere per sensum corporeum. in. l. si inter- rogatione. nu. 2. C. de vsuris. fo. 168.

3 Testis an interrogatur de die? remissiuè. in. l. prius. numero. 2. ff. ad sena- tusconsul. Sylla. fo. 195.

4 Testis vnicus facit semiplenam probationem. in. l. theopompus. nu. 2. ff. de dote prele. fo. 77.

4 Testis presumitur iuratus, si reperitur scriptum testis iuratus & præ- sente parte, si hoc etiam scriptum reperiatur ibidem. nu. 3.

4 Testis potest edictum suum in scriptis redigere: licet iudex posset eum & videre, & audire loqui. ibidem. nu. 12. fo. 77.

3 Testis negans suum sigillum an faciat vacillare fidem testamenti in. l. omnib⁹. §. si quis neget. nu. 1. ff. quemadmodum testa. ape. fol. 187.

3 Testis vnus de ascriptis in testamento vel instrumento si ille contradi- cat, quando reddat instrumentum suspectum. ibidem. numero secun- do. & septimo.

3 Testis examinatus à notario si dicit notarium scripsisse. quòd nun- quam dixi cui stetur? remissiue. ibidem numero. 14. fo. 188.

1 Testis de vniuersitate deponens in causa vniuersitatis si interogatus an faciat commodum respondit non quod non sit falsarius in. l. ex- quacunq;. ij. numero. 12. ff. si quis in ius voca. non ierit fo. 60.

6 Testis deponens super articulo, quòd titius tenuit & possedit, & intero gatus quomodo scit, respondet quòd tenuit & possedit, tanto tempo re, probat in. l. si quis cum aliter. §. hæc quoq; stipulatio. ff. de verb. obli. numero. 2. fo. 17.

6 Testis vnus si probat quòd Titius possidet, ali⁹ quòd Seius possidet, intelligitur quòd quelibet vidit de facto possidere. in. l. si quis cum ali- ter. §. hæc quoq; stipula. ff. de verb. ob. numero. 3. fo. 17.

3 Testis non citatus deponens est suspectus. in. l. scire oportet. §. cum reli- quis. nu. 3. ff. de tuto. & cura. da. ab. his fo. 56.

5 Testis examinatus in palatio potestatis, qui dixit contractũ celebra- tum in palatio episcopi: & super alio articulo, dixit in hoc palatio, pro bat quia refertur ab oculum intellectus. in. l. j. numero. 3. ff. de noui ope- ris nunciatio. fo. 3.

3 Testis si dicat fuit sic, imo sic, statur vltimo dicto. in. l. si ita scriptum. nu mero. 2. ff. de here. institu. fo. 130.

3 Testis si dicat quòd vidit titium possidere per. xx. annos semper: ꝙ non dicatur falsus licet probetur Titium aliquo tempore fuisse absen- tem. in. l. dotis causa. ff. solu. mat. fo. 4.

3 Testis qui deponit de possessione, quòd intelligatur de possessione na- turali. ibidem. fo. 22.

3 Testis quando præsumatur rogatus, in. l. domitius. numero. 2. ff. qui test. fa. poss. fo. 102.

1 Testis examinatus super intentionem ambiguam si illam probet am- biguè, non releuat remedium, vt probet. in. l. si quis intẽtione. numero. 1. ff. de iudicijs. fo. 158.

4 Testis qui fert testimonium contra me in causa capitali, est meus inimicus. in. l. post legatũ. §. his vero. nu. 2. ff. de his quib. vt indig. fol. 112.

1 Testis si in reddenda ratione dicat scio, quia scio, non probat. in. l. qui interrogatus. nu. 1. ff. de peti. hære. fo. 166.

1 Testis non reddens causam sui dicti non probat. in. l. cum hi. §. vult igi- tur. numero. 2. ff. de transac. fo. 95.

3 Testis septuagenarius excusatur à testimonio. in. l. excusantur nume- ro. 3. ff. de excu. tuto. fo. 80.

3 Testis debet deponere de sensu corporis, non de eo quod intellectu percepit. in. l. quæ in testamento. numero. 2. ff. de ijs quæ in testamen. delen. folio. 120.

3 Testis si in causa scientię dicat quòd scit, quia est certus quòd non pro bet. in. l. si quis ita. numero. 5. ff. de test. tute. fo. 51.

7 Testis productus per me, non poterit in eadem causa super eodem arti culo produci. in. l. si quis testibus. nu. 1. C. de testi. fo. 142.
Et quando quis dicatur vsus testibus. ibi. nu. 2.

1 Testis dictum per verbum videtur quando valeat. in. l. quid tamen. §. si arbiter. nu. 3. ff. de recep. arb. fo. 148.

1 Testis deponens super morte alicuius probat, si reddendo causam dicit quòd vidit fieri luctum in domo & vxorem & consanguineos assume- re vestes lugubres. in. l. genero. nu. 5. ff. de ijs qui notan. insa. folio. 100.

1 Testis debet deponere per alterum ex sensibus corporis: & cum iudicio intellectus. in. l. de ætate. numero. 8. ff. de mino. xxv. ann. folio. 38.

1 Testis deponens super ætate ex aspectu quomodo deponere debet. ibi. numero. 11. fo. 139.

1 Testis interrogatus quid est album, & quid est possidere non tenetur respondere. ibidem. numero. 11.

7 Testis iurantis extra ecclesiã, & deponentis in ecclesia, ꝙ dictũ valeat. & etiã si iuret, & deponat in ecclesia. in. l. nemo apostolorũ. nu. 5. C. de sac. san. eccle. fo. 14.

2 Testes reprobantes instrumẽtũ in quo dicitur ꝙ dubi. habuit & recipit, si dicũt, ꝙ habuit, sed statĩ restituit, ꝙ per instrumentũ nõ dicit falsum sed indiuiduũ. in. l. singularia. nu. 24. ff. de rebus. credi. si certũ pet. fo. 15.
Testis dicitur iuratus, si dcitur, talis testis iuratus. in. l. iubemus. la. ij. nu. 8. C. de eroga. mili. anno. lib. 12. fo. 65.
Testis qui dicit rem agitatam in suo conspectu, probat. ibi. nu. 10.

5 Testes deponentes aliquem possedisse fundum vltimis sex mensibus, anni, probant de toto anno. in. l. possideri autẽ. nume. 3. ff. de acquirenda possess. fo. 83.

2 Testis deponens extra articulum: an valeat eius dictum. in. l. si duo pa- troni. §. idem iulianus. nu. 3. ff. de iureiurã. fo. 28.
Testis debet iurare super tota causa. ibi. nu. 9.
Testis examinatus super articulo impertinenti, quando nõ valeat eius dictum. ibi. nu. 10.
Testis interrogatus, an sit criminosus, & respõderit sic, quòd eius dictũ non valet. ibi. nu. 12.

7 Testis deponens super articulo possessionis, si deponat etiam de ꝓprie tate, an valeat eius dictum. in. l. momentaneę. numero. 6. C. qui legiti. perso. fo. 113.

4 Testis an probet si dicat sic testatorẽ voluisse proferendo talia verba: quia sic est communis consuetudo intelligẽdi. in. l. cũ delanionis. §. asi- nam. nu. 5. ff. de fundo. instru. fo. 83.

8 Testes rogati dicuntur qui fuerunt adhibiti. in. l. si quis agere. nu. 6. C. de codicil. fo. 40.

4 Testis vt inimicus repellatur, etiam si offensa ignoranter est facta. in. l. diui. nu. 5. ff. de his quibus vt indig. fo. 110.

2 Testes quòd non sunt interrogandi, nisi super articulo super quo sunt producti. in. l. si duo patroni. §. idem iulianus. numero. 7. ff. de iureiuran. folio. 28.

5 Testis, si petit exhiberi rem, vel personam de qua interrogatur, vt illam cognoscat: debet fieri exhibitio cum indumentis, & qualitatibus eius. in. l. cum. si. §. ante autem. nu. 2. ff. de publica. & vectigal. fo. 52.

5 Testis, si interrogatus de loco, & tẽpore, dixit se non recordari: posteà interrogatus dicat de certo loco, & tempore: nõ dicitur falsarius. in. l. q bona. §. si quis stipu. nu. 1. ff. de dam. infecto. fo. 31.
Testis deponens rem valere centum secundũ suam opinionem, probat: si eam refert ad communẽ æstimationem. in. l. hi qui. nu. 2. C. de prędijs, & omnibus rebus nauicu. lib. xj. fo. 34.

3 Testis qualiter debeat se subscribere testamento. in. l. singulos. nu. 1. ff. q test. fa. poss. fo. 103.
Testis qui deponit, scio: quia tetigi eum manibus: licet deponat super re incorporali, probat. in. l. si successoris. numero. 3. C. de pericu. nomina to. lib. xj. fo. 42.

7 Testis quando teneatur reddere causam dicti sui. in. l. solam. nu. 3. & 14. C. de testibus. fo. 149. & seq.
Testis dictum sine iuramento, qñ non potest imputari parte, cur non iurauit, facit semiplenam probationẽ. ibi. nu. 4.
Testis nõ examinati coram iudice dictum, facit fidem, qñ parti nõ po test imputari. ibi. nu. 7. fo. 149.

3 Testis pręsentia an necessario includat intelligẽtiam. in. l. quãq;. §. tutor si inuitus. nu. 1. ff. de autho. tuto. fo. 69.

6 Testis unius dictum quòd faciat indicium ad torturam. in. l. maritus. ff. de quæstio. numero. 1. fo. 199.
Testis examinatus, qui nõ debuit examinari, qñ faciat indiciũ. ibi. nu. 3.
Testis quòd non impeditur testificari ad probandum solennitatem in- strumenti in quo erat descriptus per casum in ipsum superuenientem etiam facto suo. in. l. ad testium. §. conditionẽ. numero. 2. ff. qui testamẽ. facere possunt. folio. 101.

6 Testis vnius dicta in vna causa faciunt fidem contra eũdem testem te stificantẽ in alia causa. in. l. eos qui. ff. ad leg. cor. de fal. nu. 1. fo. 185.
Testis vltimo dicto facto cum tormentis statur. ibi. nu. 2. & 4.
Testis potest se incontinenti corrigere, si iustam causam correctioni al- leget, & hoc iudici videatur. ibidem. numero. 3.
Testis quando variat, an stetur primo vel secundo. ibidem. numero. 4.
Testis productus & examinat⁹ in vna causa super eodem articulo exa- minatur, & dicat, dico prout dixi in alia causa, an valeat? vbi quòd sit ar- bitrium iudici. ibidem. numero. 6.
Consiliũ pro teste, qui primo examinatus, iterum examinatur vt petat sibi prius testificata exhiberi. ibidem.
Testis qui dicit, vidi titium habere equum, vel nauem, an probet domi- nium? in. l. qui nauem. nu. 1. C. de nautis tiberi. lib. xj. fo. 40.

3 Testis maliciose vel obscure loquens, vel omittẽs aliqd dicere tenet tãq; falsarius. in. l. ea q cõmedãdi. nu. 1. ff. de contrahẽ. emptio. fol. 118.

2 Testis vnicus. quando faciat semiplenã probationem. in. l. admonendi. numero. 36. ff. de iureiurando. fo. 34.
Testis consanguineus, vel multum amicus, quòd nõ faciat semiplenam probationẽ, sed suspicionem. ibidem. numere. 37.
Testis examinatus à iudice, quam fidem faciat. ibi. numero. 41.
Testis dictũ si appareat, & iuramẽtũ nõ, qñ probet. ibidem. nume. 43.

2 Testis interrogatus sup articulo, si anteq; respõdeat, dicit qualiter intel- ligat verba articuli, vel sua ꝙ nõ dicitur deponere extra articulũ. in. l. be ne est. nume. 8. ff. de rebus creditis. fo. 2.

Index singularium materiarum

1 Testis qui primo inualidè deposuit,pōt iterato examinari,licet testificata didicita fuerint.in.l.qui per salutem.nu.4.ff.de iureiurando.fo.36.
2 Testis vocatur vt declaret eius dictum obscurum.in.l.duob⁹.§.à fideiussore.nu.8.ff.de iureiurando.fo.30.
2 Testis deponens titiū mutuasse centū sempronio,si in reddendo rationem dicat scire:quia vidit instrumentum,quòd non probat.in.l.boni est.nu.26.ff.de rebus credi.fo.3.
Testis deponens de auditu,quibus casibus probet.ibi.nu.29.
4 Testis dictum an valeat in parte verum,& in parte falsum.& qd de instrumento.in.l.quintus mutius.nu.1.ff.de aur.& argen.lega.fo.96.
6 Testis accipiendo pecuniam vt verum dicat,committit falsum.in.l.pœna.ff.ad leg.Corne.de fals.nu.1.fo.181.
6 Testis cuius dictum nō valet,si deponit falsum an puniatur?.in.l.si quis legatum.ff.ad leg.Cor.de fal.nu.3.fo.182.
Testis non iuratus si deponit falsum,quòd puniatur.ibi.nu.4.
Testis deponens extra articulum,nō dicitur peccare in forma,& deponens falsum punitur.ibi.nu.5.
7 Testis nunquid præsumatur rogati?remissiuè.in.l.si interrogati.nu.11.C.de testi.vsuris.fo.168.
3 Testis debet testificari de eo quòd percipit sensu,& rationē reddere per aliquem sensum corporis.in.l.qui testamento.§.& veteres.nu.2.ff.qui test.fa.pos.fo.100.
3 Testis deponens aliquam domū vt probet qualiter deponere debeat.ibidem.nu.3.
3 Testis deponens super negligentia villę non capientis malefactorem qualiter deponere debeat.ibi.nu.4.
7 Testium productiones quot admittātur.in.authen.at qui semel.nu.2.4.&.7.C.de proba.fo.146.
1 Testium dicta nō legitimè examinata possunt cōsensu partium approbari.in.l.ne quis.§.sed si prętor.ff.de ferijs.fo.71.
2 Testium dicta inter alios examinata,quòd faciunt semiplenam probationem,si modo examinari non possunt.in.l.admonend.nu.45.ff.de iureiuran.fol.35.
5 Testium mors,qn̄ suspecta est,vel timetur eorum absentia,in hac materia,statim fit processus,& examinatio,& cōdēnatio,& differtur executio.in.l.si finita.§.si quis ex hoc.nu.1.ff.de dam.infecto.fo.39.
Testium numerus adhibendorum in instrumento pars est conditio vel ꝙ multum sciant,vel parum.in.§.oportet.nu.1.in authē.de instru.cau.& fide.fo.35.
Testes,qn̄ debeant cognoscere contrahentes?remissiuè.ibidem.nu.2.
7 Testium contra vnum productorum.contra me,si curaui accusandum an accusatio huiusmodi mihi prodesse queat.in.l.etiam.nume.7.C.de testi.folio.149.
Et quid si alterum percussi.ibi.nu.7.
8 Testium in actis per notarium in curia,non requiritur præsentia.in.l.gesta.nu.8.C.de re iudi.fo.70.
8 Testium,an posit incipere à secundo gradu,quando primus gradus est nullus ex causa præteritionis.in.l.j.nu.7.C.de libe.præte.vel exhęre.folio.25.
8 Testium dicta nō publicata coram iudice qui eos examinauit,poterunt publicari ab eius successore,nō ab alio.in.l.gesta.nu.4.C.de re iudica.folio.78.
Testium examinatio,qn̄ delegari posit,& committi?in.§.illud.nu.3.in authen.vt defunc.seu fune.eo.fo.29.
7 Testium depositio facta super tenore,& instrumenti amisione,quomodo fieri debeat.in.l.si quis in aliquo.nu.6.C.de edendo.fo.47.
6 Testium dicta facta pro tertio asistenti,an fidem faciant contra eum in alia causa?ꝙ sic.in.l.si prolusorio.§.j.ff.de appell.& rele.nu.5.fo.217.
6 Tex.in.l.si ita quis.§.feia.j.eodem.intelligitur ꝙ licet ibi sit dies & pœna expressa,& vsuræ ꝓmisse,tamen vsura vt sors petitur,nō vt pœna.in.l.si insulam.ff.de verb.oblig.nu.7.fo.33.
Tex. de quo hic,& eius pœna,loquitur in relegatione:& non de portatione.in authen.de incestis nup.nu.16.folio.16.
Filij committentium incestas nuptias efficiuntur sui iuris.ibidem.
6 Text.in.l.cū ex causa.j.eo.quod loquatur de stipulatione duplæ,quæ nō est prætoria.in.l.eadem.§.Cato.ff.de verb.oblig.nu.25.fo.6.
Tex.in isto.§.quòd non corrigatur per.§.ad hæc.j.de litigio.in.§.sed neque.nu.1.in authen.de fideius.fo.8.
Tex.in.§.moschis.ff.de iure fisci quod habet locum in casu speciali.ibidem.numero.2.
8 Tex.in.l.illud.§.ad testamenta.ff.de contratabu.habet locum in prętetitione materna.in.l.posthumo.n.umero quinto.C.de bo.poss.contratabu.folio.9.
Thesaurarius marchiæ,si desinit,vel moriatur,potest soluti thesaurario ducatus.in.l.omnem.nu.1.C.de cano.largitional.titu.lib.fo.17.
Thesaurarius qui tenetur soluere stipendia militibus,si habet pecuniā & non soluit,tenetur ipsis ad vsuras,quas soluerunt pro habenda pecunia.in.l.iubemus.la.ij.numero vndecimo.C.de erogati.mili.anno.lib.xij.folio.65.
Theutonicus illiteratus quando examinatur in iudicio vt testis examinatur per interpretē,si duo haberi non possunt.in.l.stipulatio.nō pōt.§.ea.ff.de ver.obl.nu.4.fo.2.
6 Tignum iniunctum ædibus licet separari posit ab ędib⁹ sine difformitate vel dāno,tamē agi nō pōt vt separet.in.l.sed si proponas.ff.de tigno iniū.nu.3.fo.130.
3 Timens offendi,si promisit restituere oīa damna quæ is qui eū iuuauit.posset pati.an posit agere actione mandati vel ex stipulatione contra eum quem adiuuauit.in.l.de omnibus §.nunc tractemus.nu.1.ff.de tute.& ratio.dist.fo.90.
1 Timens ab alio offendi potest implorare officium iudicis vt sibi pręstetur securitas.in.l.illicitas.§.ne potentiores.nu.1.ff.de offic.præsi.fo.40.
Timore de morte,vel absentia testium,qn̄ dicatur:vt possint testes examinari ante litem cōtest.vel qn̄ sit alia rationabilis causa?in.§.& hīc verò.nu.11.in authen.de testibus.fo.45.
3 Timens ne quis cogatur contrahere,cautela est Dyn.quod clam protestetur,quòd si faciat nō facit voluntariè,& an talis cautela est bona?in l.qui in aliena.§.celsus.nu.6.ff.de acqui.hęre.fo.168.
5 Timoris iusta causa,an dicatur,si probetur.quòd iudex semel tantum adhibuit metum.remissiuè.in.l.de pupillo.§.si quis ipsi.nu.15.ff.de noui operis nuntia.fo.12.
Timoris iusti causa non est,si probetur iudicē in alio officio consuetū metum inferre:licet in isto non.ibi.nu.16.
Timens ne ab aliquo offendatur,potest iudicē adire,vt ille sibi caueat.in.l.quisquis.nu.2.C.in quibus cau.colo.cap.censi.de accus.poss.lib.xj.folio.48.
Tinctores corrumpentes pannos in tinctura,tenentur:qa eorum culpa factum præsumitur.in.l.Vaphij & genetij.nu.1.C.de murilegulis.lib.xj.fo.36.
Idem,scriptores & pictores.ibidem.
Tinctores pannorum debent reddere pannum tinctum lanatum.in.l.lotas.nu.1.C.de murilegulis.lib.xj.fo.36.
5 Titulo probato,& quòd ille,qui mihi concessit titulum,possidebat rem tēpore,quo vendidit:& demum si ꝓbo me possedisse illo præsente,& sciente,ꝙ si aditio præsumatur.in.l.celsus.nu.16.ff.de vsucap.& vsurp.fo.108.
2 Tituli sola reuocatione nisi auocetur possessio à donatario,non reuocatur donatio.in.l.cū hīc.§.si marit⁹.nu.2.ff.de dona.inter vi.& vx.fo.157.
Tituli lucratiui,qui dicantur?remissiuè.in.l.descriptionis.nu.5.C.de imponen.lucrati.descriptio.lib.10.fol.24.
1 Titulo vniuersali quędam trāseunt quę nō transeunt titulo generali.in l.j.nu.2.ff.de fun.dote.fo.157.
1 Titulo singulari sine possessione nō transfertur dominium.in.l.si ager.nu.1.ff.de rei vendi.fo.177.
2 Titulum allegans & illū probare intendens ex præstatione diuturna,quando posit in futurum agere vt præstetur.in.l.cum de in rem verso.nu.3.&.7.ff.de vsuris.fol.149.
7 Titulum in seruitutibus realibus vel personalibus contra patiētem,diuturna patientia pręsumi facit.ibidem.numero.4.
Et an ex vnica pręstatione pręsumatur.ibidem.numero.8.
1 Titulum verè nō valens potest hoc probare ꝑ publicā famā.in.l.at qui natura.§.cū me absente.nu.3.ff.de neg.gest.fo.119.
5 Titulum ab vno & possessionem ab alio,ad vsucapiendi conditionem,an sufficiat habere.in.l.cū solus.num.4.ff.de vsusca.& vsurpa.fo.109.
Et cautela pro aduocato in faciendo probationē quando titulus præcessit possessionem.ibidem.
7 Titulus superueniens possessori,ꝙ faciat eum quęrere dn̄ium,ex psona eius à quo habet titulum.in.l.siue apud.nu.26.C.de transact.fol.67.
7 Titulus cōtract⁹,nō requirit in cessione,qn̄ creditor cedit fideiussori,vel correo:vel filibus.in.l.data.nu.6.&.24.C.de actio.& obl.fo.137.& seq.
7 Titulus de conditione indebite,continet in se quandā causam restitutionis.in.l.cū qs ignorans.nu.18.C.de iuris & facti igno.fo.37.
6 Titul.qn̄ actio ciuili præiudicet criminali.an habeat locum in priuatis delictis.in.l.pretor edixit.§.j.ff.de iniur.& famo.liber.nu.2.fo.138.
7 Titulus requirit vt cessio fiat,& an debeat poni in principio instrumēti.in.l.per diuersas.nume.3.C.mandati.fo.172.
Titulus in cessione,quomodo pręsumatur vt valeat.ibidē.numero.8.
Titulus contractus,nihil aliud est,quàm causa cōtractus.ibidem.nu.9.
5 Titulus quanquam in certis rebus pręscribendis nō requirit,tn̄ inspicit initium possessionis.in.l.prætor ait.§.vl.ff.de iti.act.priua.nu.1.fo.161.
2 Titulus hic habet locum in quolibet misso in possessionem non iudicis authoritate.l.ait prætor.ff.ne vis fiat ei.nu.1.fol.147.
5 Titulus dotis est lucratiuus respectu mulieris,non respectu viri.l.si fradator.§.si à socero.ff.quæ in frau.cred.nu.1.folio.145.
Titulus quot modis ponatur remissiuè.in.§.titulos authen.nume.1.in authen.de manda.princi.fo.18.
6 Titulus de arbitris ꝙ locatur de pœna inferanda in compromisso,& quòd arbiter non cogitur sententiare si pœna est apposita:loquitur qn̄ compromiserunt partes nudo pacto.in.l.ita stipulatus.ff.de ver.obli.numero.25.fo.41.

Titulus de

6 Titulus de ſtipul.ſeruo.qui loquitur in ſeruo,habet locũ in monacho, qui ſtipulatur ſibi vel monaſterio.in.l.cum ſeruus ſtipulatur.ff.de ſtipula.ſeruo.numero.3.fo.65.

6 Titulus de bonis eo.qui ante ſenten.mor.ſibi conſci.an hodie ſit correctus per authenti.bona damnato.in.l.qui rei.§.j.ff.de bonis eo.qui ante ſent.mor.ſibi conſci.numero.4.fo.210.

6 Titulus de requirendis reis inquantum loquitur de publicatione bonorum,non eſt correctus,niſi de violatore pacis.in.l.ſupplicij.ff.de bonis damna.numero.2.fo.208.

5 Titulus pro hærede,quare non cadat in ſeruo remiſſiuè.in.l.ſequitur.§.ſeruus pro hærede.numero.1.ff.de vſuſcap.& vſurpa.fo.98.

7 Titulus nouus ſuperueniens poſſidenti,facit poſſidentem poſſidere ex noua cauſa.in.l.cogi.nu.6.C.de peti.hæredi.fo.125.

Titulus ſuperueniens pendente iudicio in petitione hæreditatis,quando excludat agentem.ibidem.numero.7.

7 Titulus pignoris,non eſt ſufficiens ad preſcriptionem.in.l.nec creditores.numero.1.C.de pigno.actio.fo.160.

7 Titulus dotis ex parte viri eſt oneroſus:ex parte vxoris lucratiuus.in.l.cũ quidam.numero.1.C.de iure dot.fo.184.

7 Titulus,ſi ex falſis inſtrumentis,quòd habeat locum etiam ſi inſtrumenta falſa fuerunt producta,abſq; dolo partis.in.l.ſi ex falſis.nume.3.ff.de tranſact.fo.72.

7 Titulus rei,de quo excipit,quando præſumatur ante litem conteſta.in l.matrem.numero.6.C.de proba.fo.145.

Et vt articuletur de titulo quæſito ante litẽ conteſt.cautela.ibi.num.7.

7 Titulus dotis dicitur oneroſus.in.l.pro oneribus.nume.2.C.de iure dotium.fo.184.

1 Titulus hic habet locum etiam ante ſatiſdationem.in.l.ex hoc edicto,numero.7.ff.de eo per quem factum erit.fo.68.

1 Titulus hîc à titulo de confeſſis differt.quia hîc ad litis ordinationem titulus de confeſſio.ad litis deciſionem.in.l.toties.numero.3.ff.de inter.acti.folio.196.

2 Titulus de conditione ob cauſam,quòd habeat locũ in cõtractibus nominatis.in.l.ſi vno.§.item cũ quidã.nu.6.ff.de loca.ex conduct.fo.129.

1 Titulus ex quibus cauſis maio.habet tres clauſulas,vnam qua ſuccurritur abſenti contra preſentem,aliam qua ſuccurritur preſenti contra abſentem aliam generalem ſi qua mihi iuſta cauſa.in.l.hoc edicto.§.idem pomponius.ij.numero.2.ff.de dolo.folio.128.

5 Titulus pro dote æquiparat̃ titulo pro emptore,& eſt oneroſus ex parte viri,ex parte mulieris lucratiuus.in.l.j.nume.1.ff.pro dote.fol.115.

5 Titulus pro ſuo qualiter intelligatur:& quot modis accipiatur.in.l.j.numero.2.ff.pro ſuo.fo.115.

7 Titulus,non requiritur in preſcriptione ſeruitutum.in.l.ſi aquam.numero.1.C.de ſeruitu.& aqua.fol.129.

3 Titulus de coniungendis cum emancipato liberis,an ſit correctus:& ſic ſit ſublata differentia emãcipationis & patrię poteſtatis.in.l.gallus.§.& quid ſi tantũ.nume.7.ff.de lib.& poſt.fo.110.

3 Titulus dotis ex parte viri dicitur oneroſus ex parte mulieris lucratiuus in.l.meuia.§.fundus.nume.1.ff.ſolu.mat.fo.31.

1 Titulus ſi quis omiſſa cauſa teſt.habet locũ in ſubſtituto pupillorũ.in vulgari.in.l.ait p̃tor.§.ſed quod papini.nu.5.ff.de mino.xxv.an.fo.133.

1 Titulus procuratus haberi poteſt & qñ proſit.in.l.ſiue autem.§.ſi duobus.numero.2.ff.de publi.fo.179.

3 Titulus dotis ex parte viri & filiorũ nõ eſt lucratiuus.in.l.ſi conſtante.numero.67.ff.ſolu.mat.fo.20.

1 Titulus hîc in quo differat à titulo ſi quis in ius vocatus non ierit?in.l.omnibus.§.16.videtur.numero.3.ff.ſi quis ius dic.non obtemp.fo.56.

8 Titulus ſi præcedit & poſteà ſequatur poſſeſſio,in dubio præſumitur poſſidere ex titulo præcedenti.in.l.minus.nu.2.C.de acqui.& reti.poſ.folio.59.

7 Titulus putatiuus ſufficit ad preſcriptionem.in.l.proprietatis.nu.4.C.de proba.fo.143.

1 Titulus quando non excuſet,à percipiendis?remiſſiuè.in.l.ſed & pactus.numero.1.ff.quod met.cauſa.fo.125.

3 Titulus pro hærede non habet locum in ſuis.in.l.in ſuis.nume.2.ff.de lib.& poſt.folio.105.

Titulus de coniungen.& eman.lib.quod corrigatur in authen.de here,ab inteſta.numero.5.&.10.fo.53.

Titulus.ſ.de iure fiſci quid differt à diſpoſitione.l.multi.in ead.l.nu.2.C.de nauibus non excuſan.lib.xj.fol.34.

Titulus de dignitatibus in quo differat à tractatu primi libri ſupra,vbi tractatur de dignitatibus?in.l.ſi vt proponitis.numero.37.C.de dignitatibus.lib.12.folio.35.

2 Titulus pro ſuo eſt generalis,& cõtinet ſub ſe omnes ſpaciales titulos,in.l.celſus.nu.2.ff.de vſuſcap.& vſurpa.fol.108.

8 Titulus excuſat à fructib⁹ percipiendis.in.l.apud antiquos.§.nos autẽ.numero.1.C.de fur.& ſer.corrup.fo.6.

Titulus qñ habetur pro non titulo non excuſet à fructibus percipiendis.in.l.quod ĩ libellũ.nu.6.C.de fide inſtru.& iu.haſtæ.fiſ.lib.10.fol.7.

2 Titulus inualidus,qñ cõtinet̃ p preſtationẽ poſtea ſecutã,& quãtũ tp̃s requiratur.in.l.cũ de in rem verſo.nume.1.ff.de vſuris.fo.149.

1 Titulus excuſat cõiũctũ rei vendicatione à percipiendis,ſecus in coniũcto propria obligatione.in.l.in fideicommiſ.nu.3.ff.de vſuris.fo.148.

1 Titulus de neg.geſt.habet locum ſine mandato expreſſo vel tacito.in.l.procurator.j.nu.2.ff.de procur.fo.103.

8 Titulus hîc,an habeat locũ in filio,in cuius fraudem pater alienauit.in l.defuncto.nu.10.C.ſi in fran.pat.à liber.alij.fact.ſit.folio.7.

7 Titulus ſi rector prouinciæ,corrigitur de iure canonico.in.l.ſi quis.numero.3.ibidem.fo.179.

5 Titulus ad præſcriptionem,vel vſuſcapionem,requiritur verus,vel putatiuus.in.l.naturaliter.numero.5.ff.de vſuſcap.fo.100.

Et titulo ſuperueniens defectus,an interrũpat vſuſcapionem in ipſo titulo.ibidem.numero.6.

5 Titulus verus,vel putatiuus,cauſatus iuſto errore,non ſufficit ad præſcriptionem:niſi probetur poſſeſſio tradita in caſibus,in quibus dominium non acquiritur ſine traditione:in alijs ſufficit ſola apprehẽſio.in l.celſus.numero.8.ff.de vſuſcap.& vſurpa.folio.108.

Titulus hîc à titulo de priuilegio fiſci in quo differat?ĩ rub.de iure fiſci.numero.19.lib.10.fol.2.

Titulus de iure dotium quòd differat à titulo de priuilegio dotis.ibidẽ.

5 Titulus in ſeruitute habente cauſam diſcontinuã,quòd preſumitur ei⁹ allegatione,cum poſſeſſione longi temporis.in.l.j.§.deniq;.numero.6.ff.de aqua plu.arcen.fo.46.

Titulus non probatur ex cauſa longi tẽporis,vbi tractat̃ de amiſſione dominij.ibidem.numero.7.

5 Titulus ex inutile contractu,licet transferat poſſeſſionem,non tamen eſt iuſtus.in.l.poſſideri.§.ex pluribus.nu.3.ff.de acqui.poſſeſſio.fo.84.

7 **Tyrannidis** tp̃e facta vero dñ̃o ſuperueniẽte caſſant̃.in.l.decernimus.nu.1.C.de ſac.ſan.eccle.folio.26.

2 Tyrannus ſi compulit me promittere cẽtum,& ſoluo tyrannido durãte:quòd taliter ſolutum poterit repeti.in.l.ſi ob turpem.nume.2.ff.de cõdi.ob turpem cauſam.fo.47

6 **Tormentorum** in cauſis pecuniarijs & criminalibus quænã ratio differentię ſit?in.l.diuus pius.ff.de quæſtio.nu.1.fo.196.

6 **Tortura** in ſubſidium adhibetur.in.l.edictum.ff.de quęſtio.numero.1.fo.196.

Tortura adhibet̃ in cauſis grauibus:& qualiter in pecuniarijs.ibi.nu.2.

6 Tortura & executio ſentẽtię corporalis latę in mulierẽ,quæ peperit,an debeat deferri intra illos.xl.dies purgationis.in.l.pręgnantis.ff.de pœnis.numero.2.folio.201.

7 Tortura probatur,quando aliæ probationes deficiunt.in.l.in omnib⁹.numero.8.C.de iureiur.propter calum.da.fol.106.

6 Tortura qñ debet fieri ſup inqſitione generali vel ſpeciali,qualiter fiet interrogatio?in.l.in criminib⁹.§.q quęſtionẽ.ff.de quęſtio.nu.1.fol.194.

9 Tortura ſine indicijs veritatis perſcrutandę,initium eſſe non debet.in.l.in criminibus.ff.de quęſtionibus.numero.1.fo.165.

Torturam incipere debem⁹ à ſuſpectiſſimo:& ſi omnes ſunt ſuſpecti,â debiliori,& ab eo à quo veriſimiliter magis veritas haberi põt.ibi.n.2.

Tortura teſtibus nõ indicitur niſi indicia pręcedant contra eum:& an contra teſtes debeant eſſe indicia?remiſſiuè.ibidem.numero.3.

6 Tortura quòd poſſit repeti quãdo iudici videtur,& quando?in.l.vnius.§.j.ff.de quæſtio.numero.2.fo.198.

7 Torturæ cognitio fit coram aduocatis:tortura verò adhibetur ipſis abſentibus.in.l.nemo apoſtolorum.nu.6.C.de ſacroſan.eccle.fo.14.

6 Tortus non debet ſtatim reduci in locum iudicij,vt ratificet confeſſionem:& intra quantum tempus eſt arbitrarium.in.l.in criminibus.§.diuus ſeuerus.ff.de quęſtioni.nume.4.fol.194.

1 Tota geſtio dicitur vnus quaſi contractus.in.l.pomponius.ij.numero.2.ff.de neg.geſt.fo.118.

3 **Totius** ad totũ ꝙ operat̃ diuiſio,idem operat̃ diuiſio partis.ad partẽ.in.l.tres tutores.nu.1.ff.de admini.tuto.fo.67.

6 **Totium** integrale quid ſit,& quid totum vniuerſale?in.l.qui vſumfructum.ff.de verb.oblig.nu.3.fo.23.

3 Totũ acquirit quis in adeundo partem,& ſi dicit partẽ,adeò partẽ repudio,& ſi partẽ repudiat,partẽ defert.ĩ.l.q totã.nu.1.ff.de acq.her.fo.166.

4 Totũ apellatione partis cõtinetur.in.l.vxori.nu.4.ff.de lega.iij.fo.55.

8 Totum diuiſione legali diuiditur in duodecim partes.in.l.cum quęſtio.numero.1.C.de legatis.fo.41.

6 **Tractatum** in vno iudicio nõ poteſt in alio refricari.nam in iudicio,vbi pœna petitur;nõ poteſt dici malè iudicatũ ſup principali.& qñ?ĩ.l.q romę pecuniã.§.duo fratres.ff.de verb.obli.numero.2.&.7.fo.47.

2 Tractat⁹ cũ ſit de obligatione inducẽda,ſi nõ valet qđ ago,vt ago:ꝙ valeat vt valere põt.ĩ.l.hoc edicto.§.eũ q.nu.4.ff.de cõſti.pecu.fo.74.

4 **Tradens** rẽ q̃ alteri debet ſeruitutẽ quod dicat̃ tradere poſſeſſionẽ vacuã.in.l.męuius.§.fundo.nu.5.ff.de lega.ij.folio.40.

4 Tradens rem ſeruitutem,non dicitur tradere poſſeſſionem liberã.ibidem.numero.6.

Index ſingularium materiarum

5 Tradens verò rem ſuam, tanquam non ſuam, ſed tanquam rem tuam, non tranſit inter dominium.in.l.ſi aliquam rem.numero.5.ff.de acqui. poſſ.folio.94.

4 Tradere qui tenetur quando debeat tradi aliter quod euelli nõ poſſit. in.l.ſi à ſubſtituto.§.hæres.numero.2.ff.de legatis primo.folio.15.

2 Tradi quòd poſſit res, non tamen animo transferendi poſſeſſionem.in.l.ſolutum.§.ſolutũ.nu.7.ff.de pigno.actio.fol.85.

7 Traditio ficta non operatur tranſlationem dominij.fallit in eccleſia, & ciuitate.in.l.cum falſa.numero.6.C.de iure & fact.igno.fo.35.

6 Traditio ſine cauſa transfert titulum pro ſuo.in.l.ſub conditione.ff.de ſolu.& liber.numero.9.folio.88.

7 Traditio in rebus corporalibus quòd operatur idem operatur ceſſio in incorporalibus.nu.8.C.de actio.& oblig.fo.137.

4 Traditio facta per vſufructuarium, non priuat dominũ poſſeſſione ciuili.in.l.ſticho.nu.3.ff.de vſufruc.leg.fol.73.

5 Traditio, an habeam probare, quod fuerit facta ab illo, à quo habebam titulum, vel ſufficiat ab alio, vt præſcriptio præcedat remiſſiuè.in.l.celſus.numero.11.ff.de vſuſcap.& vſurpa.fo.108.

5 Traditio rei quando fit procuratori, qualiter verba concipiantur, vt dominium quæratur dño.in.l.qui mihi donatũ.nu.7.ff.de dona.fol.64.

5 Traditio, & miſſio in poſſeſſionem, in nominibus qualiter fiat.in.l.ad eum.numero.3.ff.de dona.fol.71.

5 Traditio facta à non dño, iudicis authoritate, inducit vſuſcapionem.in l.cum ſolus.numero.1.ff.de vſuſcap.& vſurpa.fo.109.

6 Traditione rei venditę cur vendens liberetur, non ſic autem in reliquis contractibus.in.l.ſi rem.ff.de ſolut.& libera.numero.2.fo.89.

2 Traditione clauium, videtur tradita poſſeſſio rerum exiſtentium ſub clauibus.in.l.clauibus.nume.1.ff.de contrahen.emptio.fo.118.
Traditio facta à non dño, eo caſu transfert conditionem vſucapiendi, quo caſu transfertur facta à domino dominiũ.ibidem.numero.2.
Tradere ſibijpſi, quòd quis poteſt.ibi.in.l. fiſtulas.§.fundum.nume.1.

4 Traditus clauibus ſi iuſſit aſſignari.an importet dominij trãſlationem vel poſſeſſionis?in.l.cum pater.§.pater pluribus.numero.4.ff.de lega.ſecundo.fo.45.

1 Trahere quẽ in ius quot caſibus non liceat.in.l.hoc edictum. numero.2.ff.ne quis eum qui in ius.fo.61.

7 Trahi extrà prouinciam, quando quis poſſit.in.l.ſi contra pupillas.nu.2.C.qñ impera.inter pupil.& vidu.fo.117.

4 Tranſactio facta de raptu an valeat?in.l. qui cœtu.§.& ſi pater.ff.ad leg.iul.de vi pub.nume.1.fol.178.

7 Tranſactio facta, vt quis remaneat ſeruus, non valet.in.l.iubemus.numero.1.C.de tranſactio.fo.73.
Tranſactio in cauſa cõuerſionis, vel monachationis non valet.ibi.nu.2.
Tranſactio in cauſa matrimonij quando valeat.ibidem.numero.3.

6 Tranſactio an valeat quando dolus dedit cauſam cõtractui.in.l.ſub prętextu.numero.3.C.de tranſactio.fo.66.

7 Tranſactio, licet ſit ſtricte iuris: tamen de ea iudicatur, vt de omni contractu ſtricti iuris liberatorio, ſecundùm naturam illius actionis, ſuper qua interponitur.in.l.ſub prętextu.numero.6.C.de tranſac.fo.65.

6 Tranſactio facta à tutore non poteſt à pupillo reſcindi parte inuita: parte uolente ſic, quo ad omnes effectus.i.l.pupilli.§.j.ff.de ſolu.& libera.numero.1.fo.98.

6 Tranſactio in qua pupillus eſt læſus, etiam parte inuita.in.l.pupilli.§.j. ff.de ſolu.& libera.numero.2.fo.98.

7 Tranſactio facta per minorem, ſine iudicis decreto, quando ei prẹiudicet.in.l.j.nume.2.C.ſi aduer.tranſactio.fo.97.

7 Tranſactio facta hoc modo, ſi me hæredem feceris libero te, quòd non valeat, in.l.cum donationis.nu.4.C.de ttanſactio.fo.69.

1 Trãſactio ſi eſt facta inter me & te, ex certa cauſa expreſſa: & poſt agã rei vendicatione, nulla cauſa expreſſa: ſi excipiatur de tranſactione, nõ impeditur litis conteſtatio.in.l.ſi quis libertatem.numero.11.ff.de peti. hære.fo.166.

7 Tranſactio, an reuocetur per errorem calculi.in.l.j.numero.4.C.de errore calcu.fo.73.

7 Tranſactio ſuper eo, de quo eſt iudicatum, non valet.in.l.ſi cauſa cognita.numero.1.C.de tranſact.fo.69.
Tranſactio, quod non poſſit ferre ſuper inſtrumento guarẽtigiato.ibidem.numero.2.
Tranſactio facta ſuper iudicato per acceptilationem, quòd non valeat. ibidem.numero.3.
Et quòd tranſactionis duplex eſt ſpecies.ibidem.numero.4.
Tranſactio ſi nõ valet vt tranſactio: non valet, vt pactum.ibidem.nu.5.

7 Tranſactio, vt valeat neceſſario nõ debet fieri apud acta nec in ſcriptis. in.l.ſiue apud.numero.1.C.de tranſact.fo.66.
Tranſactio interpoſita ſuper aliquo contractu, de ea iudicatur, ſicut de contractu, ſuper quo interponitur.ibidem.numero.11.

7 Tranſactio quomodo porrigatur ad ea, de quibus non eſt lis.in.l.ſi de certa.numero.2.C.de tranſac.fo.68.
Tranſactio facta ſuper vna re an porrigatur ad omnem actionẽ, ex qua poſſet illa res peti, etiam ex alia cã: an tantũ ad ꝓpoſitũ.ibi.nu.6.fo.69.

7 Tranſactio, quando porrigatur ad ea, de quibus non eſt cogitatum.in.l. ſub prętextu.numero.1.&.5.C.de tranſact.fo.68.
Tranſactio & ſententia ſunt eiuſdem conditionis.ibidem.numero.3.

7 Tranſactio facta prętextu falſorum inſtrumentorũ: quando ſit nulla, vel reſcindatur? & quo iure.in.l.ſi ex falſis.nu.2.&.7.C.de trãſac.fo.72.
Tranſactio, ſi eſt facta in vno capitulo tantũ, prętextu falſorum inſtrumentorum, & pro omnibus capitulis fuit data ſententia, qualiter reſcinditur.ibidem.numero.11.

7 Tranſactio, quando ab ea recedatur partium conſenſu tollitur ope.replicationis.in.l.ſi diuerſo.nu.2.C.de tranſact.fo.62.

7 Tranſactio ſi non ſeruatur: an agatur actione prima, vel pręſcriptis verbis.in.l.cum mota.nu.7.C.de tranſact.fo.61.

7 Tranſactio ſuper alimentis præteritis, cur valeat?in.l.de alimentis.numero.1.C.de tranſac.fo.62.

7 Tranſactio, quòd ſit contractus.in.l.ſiue apud.nu.20.C.de trãſac.fo.67.
Et an ſit contractus nominatus.ibidem.numero.21.
Tranſactio quare non dicitur contractus nominatus, & ponitur pro vera quia non habet fines determinatos.ibi.numero.22.
Tranſactio ſi non fiat per vt, ſed per dictionem ſi, an ſit contractus nominatus.ibidem.numero.24.

1 Tranſactio ſi eſt facta antequã ad iudicium veniretur, pœnitere licet & moram purgare vſq; ad litem conteſt.in.l.qui fidem.nũ.3.ff.de poſtulando.folio.97.

1 Tranſactio quãdo nõ eſt firmata iuramento.& actio prima fuit ipſo iure ſublata tunc actor ab agendo repellitur & pœna petitur.ibidẽ.nu.8.

1 Trãſactio facta ſuper legato quod putabam eſſe de decem & erat de.15. quòd non valeat.in.l.de his.numero.1.ff.de tranſac.fo.95.

1 Tranſactio an valeat ſuper teſtamento, ſatis eſt quòd tranſigens ſciat tenorem teſtamenti, licet illud non reſpexerit.ibidem.numero.6.

1 Tranſactio eſt cõtractus innominatus.in.l.huius edicti.§.cõuentiones. numero.1.ff.de pactis.fo.80.

1 Tranſactio fieri poreſt qualitercunq; res ſit dubia.in.l.qui tranſigit.numero.2.ff.de tranſac.fo.94.

1 Tranſactio ſi non valeat, vt trãſactio nõ valet vt pactum.ibidem.nu.6.

1 Tranſactio ſuper alimẽtis ſi ſit conditio melior alimẽtari valet ſine authoritate iudicis.in.l.cum hij.§.eam tranſactionem.nu.2.ff.de tranſact. folio.95.

7 Tranſactio facta bona fide, licet ſuper cautione dolo extorta, valet.in l.odioſas.numero.2.C.de plus peti.fo.115.

7 Tranſactio, quòd poſſit fieri ante litis conteſtationem.in.l.cauſas.numero.3.C.de tranſactio fo.63.

7 Tranſactio, ſi eſt facta dolo patris, nudo verbo, agitur actione prima. in.l.ſi ſuperſtite.numero.3.C.de dolo.fo.92.

2 Tranſactio facta per dolum, quando valeat & ſolutum repetatur.in.l. in ſumma.numero.1.ff.de condi.indebi.fo.65.

7 Tranſactio, quòd tribuat titulũ poſſidenti iure, quæ ex cauſa tranſactionis traditur.in.l.ſi pro fundo.numero.3.C.de tranſact.fo.69.

8 Tranſactio inutilis oratio habet vim pacti.in.l.ſeruus hæres.numero.2. C.de repud.vel abſti.hære.fo.35.

1 Tranſactio & diuiſio idem ſunt quaſi.in.l.tres fratres.nume.3.ff. de pactis.folio.89.

1 Tranſactio trahitur ad futura.de quibus aliqua ſpes ſuberat de præſenti, quando remittitur quicquid deberet vel debebit.in.l.qui cum tutoribus.§.ei qui.numero.1.ff.de tranſact. fol.96.

1 Tranſactio ſuper alimentis, cur fieri prohibetur ſine authoritate prætoris.in.l.cum hi.numero.6.ff.de tranſac.folio.95.

2 Tranſactio eſt contractus innominatus.in.l.iuſiurandum.numero.1.ff. de iureiurando.fo.24.

7 Tranſactio impedit proceſſum in caſibus.in quibus licet tranſigere.in l.tranſactionis.nu.3.C.de his quę vi metuſue cau.fo.91.

7 Tranſactio facta cũ vno ex plurib⁹ tutorib⁹, ſeu curatoribus, qñ proſit alijs.in.l.neq; pactio.nume.2.5.7.&.9.C.de tranſact.fo.59.

2 Tranſactio non fit per aquilianam ſtipulationem ſuper re iudicata.in l.eleganter.numero.4.ff.de condi.indebi.fo.52.

7 Tranſactio ſuper criminibus, in qbus pœna ſanguinis nõ ingerit̃ quare non poſſit fieri.in.l.tranſigere.nu.3.C.de tranſact.fo.63.
Et quare ſuper adulterio non admittitur tranſactio, & quando trãſigi non poſſit.ibidem.numero.2.&.13.fo.63.& ſeq.
Et quare tranſactio in actione falſi permiſſa ſit.ibidem.numero.4.
Et in quo diſtent tranſactio & pactum.ibidem numero.11.fo.64.
Et an liceat tranſigi ſuper raptu.ibidem.numero.12.
Et an ſuper crimine priuato tranſigi poſſit & qñ.ibi.nu.14.16.&.17.
Trãſactio ſi fiat ſuper criminibus prohibitis, reus habetur pro cõfeſſo. ibidem.numero.19.

7 Tranſactio, quando reſcindat̃ prętextu.inſtrumenti de nouo reperti.in l.ſub prętextu.numero.1.C.de tranſactio.fo.65.

7 Tranſactio facta metu, non habetur rata.&.quando.& per quem metum reſcindatur.in.l.interpoſitas.nu.1.&.5.C.de tranſact.fo.62.

2 Tranſactio poſt ſententiam cur non valeat.in.l.eleganter.numero.1.ff. de condi.indebi.fo.52.

Tranſactione facta

1 Transactione facta post litē contest. actori licet pœnitere & re moram purgare. in. l. qui fidem. numero. 3. ff. de postulando. fo. 97.
1 Transactione firmata iuramento, si actor contrauenit actionem perdit: accepta restituit & pœna petitur. ibidem. numero. 6.
1 Transactione vel diuisione facta per arbitratorem, vt per eam præiudicetur alteri, debet distingui, an persecutio fuerit specialis, an generalis. in. l. tres fratres. numero. 4. ff. de pactis. fo. 89.
5 Transactionis causæ, num sit quippiam datum qualiter agnoscatur. in. l. possessor qui. numero. 2. ff. pro emptore. fo. 112.
Et quòd transactio est nomen generale ad communem coniunctionē, per quam à lite disceditur. & dicitur contractus innominatus. ibidem.
1 Transactionis causa quando datur legitimo hæredi quota pars hæreditatis, creditores tam scriptum quàm legitimum conueniant. in. l. controuersia. numero. 5. ff. de transact. fo. 96.
Item legatarij quando legata sunt repetita ab intestato: secus si nō sunt repetita: quia tunc solus scriptus hæres. ibidem. numero. eod.
1 Transactum de quopiā qui ait debet hoc probare. Et qualiter probet excipiens hoc esse actum. in. l. qui cum tutoribus. §. ei qui. numero. 2. ff. de transac. fo. 96.
6 Transiens de vna villa ad aliam, tenetur ad collectas impositas in prima villa, qua recessit. in. l. incola. ff. ad munic. & de inco. nu. 6. folio. 242.
Transiens ad secunda vota dicitur castē viuere. in. §. hæc autem de eo. numero. 2. in authen. quomodo opor. epis. fo. 11.
1 Transiens per ciuitatē cum re mea potest ibi cōueniri. in. l. sed si postuletur. numero. 1. ff. de iudicijs. folio. 155.
1 Transigendo super alimentis debet exprimi de habitatione & vestiario, aliàs ad ea non porrigeretur. in. l. cum hi. §. qui transigit. nume. 1. ff. de transac. folio. 95.
7 Transigere de causa capitali quare possit. & ad quam effectū. in. l. trāsigere. numero. 1. 7. 8. & 9. C. de transact. fol. 63. & seq.
3 Transigere de crimine capitali, licet in præiudicium transigentis non aliorum. in. l. diuus. numero. 1. ff. ad senatuscon. sylla. fo. 193.
3 Transigere an possit quis de delicto commisso in non faciendo. ibidem. numero. 2.
5 Transigere non licet in delictis ad præiudiciū publicū, partium sic. in. l. j. §. & post operis. numero. 3. ff. de noui operis nuntia. folio. 7.
1 Transigi quando potest super commune potest & in arbitrato rem cōpromitti. in. l. non distinguemus. §. iulianus. numero. 2. ff. de recep. arb. folio. 149.
Transigi de adulterio quando possit? in. §. his quoque. numero. 8. & 10. in authen. vt liceat ma. & aui. fo. 53.
1 Transigi super incognitis, licet possit: tamen incognita ex causa transactionis in conuentione deduci possunt & non potest quis cogi, ad faciendam quietationem generalem: specialem sic. in. l. cum aquiliana. numero. 2. & 3. ff. de transac. fo. 94.
1 Transigi post rem iudicatam potest, si sententia dicitur nulla si opponitur aliqua de exceptionibus quæ possunt apponi post sententiam. in. l. post rem. nu. 3. ff. de transac. fo. 96.
8 Translatio possessionis fit per officium iudicis in secundū creditorem. i. l. item possessor. numero. 6. C. qui pot. in pig. hab. folio. 106.
Translatio possessionis in casu. §. illud quoq;. in authen. de triēte. & semis. quòd possit ei peti: etiam per condictionem ex lege. ibidem. numero. 5. folio. 19.
1 Translatio iudicij ante litem contest. potest sola domini voluntate fieri. in. l. si causæ. §. si ex parte. numero. 1. ff. de procu. fo. 105.
4 Translatio legati quando fiat cum onere suo. in. l. alumnæ. numero. 1. ff. de adimend. lega. fo. 103.
1 Translatione facta in causa appellationis: v detur solum illi instantiæ renunciatum & sententia prima remanet firma. in. l. tale pactum. §. qui prouocauit. ff. de pactis. fo. 90.
4 Transmutatio legati quando partes non sunt concordes, vt fiat iudex erit medius. in. l. legatum ciuitati. numero. 5. ff. de vsufr. lega. fo. 72.
Trebellianica an cesset in relictis ad pias causas. in. §. si autem hæres quę. numero. 2. in authenti. de ecclesia. titu. fol. 57.
7 Trebellianica & falcidia non est aucta. in authen. nouissima. numero. 3. C. de inofficio. testa. fo. 120.
4 Trebellianica an cesset in relictis ad pias causas. in. l. lex falcidia. §. ad municipum. numero. 3. ff. ad legem fal. fo. 132.
4 Trebellianica cessat in omnibus testamētis in quibus cessat falcidia. in l. marcellus. numero. 2. ff. ad senatuscon. trebel. fo. 143.
4 Trebellianica an cesset in relictis ad pias causas quod sic ibidem. nu. 5.
4 Trebellianica an possit prohiberi p testatorē quod sic. ibidem. nume. 7.
4 Trebellianica an perdatur per non confessionem inuentarij quòd non ibidem. numero. 8.
4 Trebellianica detrahitur contra voluntatem testatoris. in. l. turpia. numero. 7. ff. de lega. primo. fo. 17.
7 Trebellianica potest deduci in vna re, concessa filio in peculio. in. l. filiū quē. numero. 3. & 5. C. de iudi. famil. ercifcun. fo. 130.
4 Trebellianica detrahitur contra voluntatem testatoris. in. l. nemo potest. numero. 7. ff. de lega primo. fo. 17.
4 Trebellianica an in vna re poterit deduci remissiuē. in. l. marcellus. §. res quæ. numero. 3. ff. ad senatuscon. trebel. fol. 144.
8 Trebellianica, quòd non perdatur per non confectionē inuētarij. in. l. sed cum testator. numero. 12. C. ad legem falcid. fo. 51.
8 Trebellianica de fideicōmisso vtili nō detrahitur. in. l. similiter. nū. 3. C. ad legem falcid. fo. 51.
4 Trebellianica vel falcidia quando possit in vna re tantum detrahi. in. l. in quartam. nu. 9. ff. ad legem falcid. folio. 140.
4 Trebellianica vel falcidia ꝙ hodie habeant locum in testō militis. in. l. explicito. §. in filij. nume. 1. ff. ad senatuscon. trebel. folio. 142.
4 Trebellianum an habeat locum qñ quis rogatus est restituere quicqd ex hæreditate superfuerit. in. l. titius. num. 4. ff. ad senatusconsul. trebel. folio. 152.
Trebellianica, an videatur prohibita per testatorem. qui voluit, quòd talis integra portio deueniret ad talem. in. l. ad filiorum. numero. 2. C. quando & quibus quar. pars debetur. lib. 10. folio. 24.
6 Trepidatio pauor & variatio, dant indicia ad torturā, quādo alia contra inculpatum indicia non sunt. in l. de minore. §. plurimum. ff. de quęstionibus. nu. 4. fo. 196.
Cautus iudex facit scribere in actis trepidationem & variationem examinati. ibidem.
5 Treuga inter regē francię, & regē anglię facta, si fuit factū pactū ꝙ milites regis francię possint regnū angliæ intrare vsq; ad pascha: & vltra, licitū esset vnicuiq; militē repertū alterius regis interficere: si vnus miles francię fuit in regno anglię, & intra poscha rediens mare ipsum retinuit & remisit in anglia: an possit in primo occidi. in. l. cæsar. nume. 13. ff. de publica. & vectigal. fol. 58.
3 Tres fratres habentes commune patrimonium debent habere vnū æstimū, si fit reale: si personale tria. in. l. tria onera. nu. 1. ff. de excu. tuto. folio. 81.
5 Tres iudices vel tres arbitri in iudicando possunt omnino discordare? & præualet sententia eius, qui absoluit à sententia iudicis. in. l. inter res. numero. 4. ff. de re iudi. numero. 4. fol. 127.
Tres delegati si discordant omnes in iudicādo, recurritur ad superiorē. ibidem. numero. 5.
4 Tria tempora in persona hæredis inspiciuntur. in. l. si incertus. §. sed si filius. numero. 4. ff. de lega tertio. fo. 50.
3 Tribunus militum quod nō habeat priuilegiū militis nisi sit miles. in. l. quod constitutum. nu. 2. ff. de mili. test. fo. 164.
Tribunal propriè habet iudex ordinari⁹, nō extraordinari⁹. in. §. illo videlicet. nu. 1. ī auth. de de appel. & intra quæ tempo. fo. 23.
7 Tributa & gabella fructuū, quòd teneatur soluere conductor, qui percipit fructus nō dominus qui percipit pecuniā: qui tamen tenetur soluere collectam. in. l. placet. numero. 40. C. de sacrosan. eccle. fol. 15.
Tributa non soluentium occasione, cæteri grauantur. in. l. actores. numero. 1. C. de exacto. tribu. lib. 10. fo. 15.
Tributum debens, illud portat suis expensis. in. l. mediterraneę. nū. 1. C. de annonis & tribu. lib. 10. fo. 13.
5 Tributū soluitur in recognitione vniuersalis dñis, & ideo nō præscribitur. in. l. licitatio. §. earū rerum. nu. 2. ff. de pub. & vectigal. fol. 54.
Et quanto tēpore debeat esse cessatū in solutione vectigalis, vt prescribatur vbi ꝙ p decē annos, qñ exactio ptinet ad priuatū priuilegio, vel cōsuetudine, si ad fiscū, vel rem publicā per. xl. annos. ibi. numero. 3.
Et cessatio vnius priuati p tm̄ tps, si exactio pertinet ad rempublicā: cū omnes alij soluerint, nō prodest. & qd qñ pertinet ad priuatū. ibi. nu. 4.
7 Tributum quid sit, & quòd afficiat rem. in. l. placet. numero. 4. C. de sacrosan. eccle. folio. 14.
5 Tributū & salarium, quomodo differant. in. l. prætor. §. hîc titulus. nu. 4. ff. de public. & vulgal. fo. 51.
4 Tribus fratribus institutis & inuicē grauatis de restituēdo. si vnus decedat: & iure fideicōmissi eius bona deueniāt ad duos, & demū alius. an quod hîc habuit à prīo vigore fideicōmissi debeaꝛ illi tertio ab isto secūdo remissiuē. in. l. pater filiū. §. quindecim. nu. 5. ff. de leg. iij. fol. 58.
8 Trientem an haberi debeant cęteri filij, si vnus illorum sit exhæredat⁹. in. l. pater filium. nu. 20. ff. de inoffic. testa. fo. 163.
6 Triticū omne quod area terit. in. l. triticū dare. ff. de ver. obl. nu. 6. fo. 37.
6 Tumbæ dicuntur casalia quæ sunt in comitatu, quæ habet aliquem munitionem, puta fossata. in. l. opus nouum. ff. de operi. pub. numero. 2. fo. 250.
6 Tumefactio dicitur vulnus, quando eius causa facta est scissura. in. l. prætor edixi. §. rem atrocem. ff. de iniu. & famo. libel. numero. 2. fol. 139.
2 Tunc dictio, extremitatem temporis significat. in. l. lecta. nū. 7. ff. de rebus creditis. fo. 21.
6 Turba fit ex cētū hominib⁹: multitudo pōt esse maioris vel minoris numeri. i. l. prætor. la. ij. ff. vi bon. rapto. nu. 2. fo. 135.

5 Turbens aliquem in fundo pro iure ſeruitutis,quod prętendit habere in fundo,tenetur hoc interdicto.l.ſi duo.§.hoc interdictum.ff.vti poſſidetis.numero.1.fo.158.

5 Turbare aliquem diuerſis modis contingere poteſt.l.ait prætor.§.huius autem interdic.ff.vti poſſidetis.numero.4.fo.155.

4 Turpitudinem ſuam quando quis allegari poſſit remiſſiuè.in.l.ſi ſeruus.§.ſi hæreditatis.nu.3.ff.de legatis primo.fo.16.

2 Turpitudinem ſuam quando quis allegare poſſit.in.l.iuſiurandū.§.pro curator.numero.3.ff.de iureiurando.fo.29.

7 Turpitudinem ſuam,quando quis allegare poſſit.in.l.de tutela.numero.2.C.de in integ.reſti.fol.93.

2 Turpitudinem ſuam quòd quis allegare poteſt ad coadiuuandum cauſam ſuam.in.l.omne.nu.3.ff.de condi.ob turpem cauſam.fol.46.

2 Turpitudinem vel metum affuiſſe tēpore ſolutionis,quis probare debeat.in.l.ſi ob turpē.nume.3.ff.de condi.ob turpem cauſam.fo.47.

5 Tuſci nō tenēt pecunias otioſas,lombardi ſic vt illas habeāt ſaluas pro dominis ſuis.in.l.quid ergo.§.vſuras.numero.1.ff.de contra.iudi.tute.fol.93.

7 Tutelæ inſtrumento,ſi contineatur,iudex talem proximiorē dedit tutorem,an vitietur tutela.in.l.cum tutores.numero.1.C.de nego.geſt.folio.86.

5 Tutela eſt mun⁹ publicum authoritate,ſed vtilitate priuatū.in.l.athletæ.§.gentium.numero.1.ff.de excu.tuto.fo.82.

3 Tutela datur iure patrię poteſtatis,non militia præmio.in.l.impuberi.numero.5.ff.de admini.& peri.tuto.fo.64.

8 Tutela quę defertur matri,eſt legitima.in.l.ſi mater.nuṁ.2.C.in quib.cau.pig.taci.contrah.fol.104.

3 Tutela continet grauamē & onus ex parte tutoris:licet ex parte pupilli ſit fauorabilis.in.l.certarum.nu.2.ff.de teſt.tute.fo.50.

3 Tutela legitima eſt in bonis adulti.in.l.amiciſſimos.§.lucius titius.numero.4.ff.de excu.tuto.fo.87.

3 Tutela non tranſit ad hæredes.in.l.tutela.nu.1.ff.de tute.fo.48.

3 Tutela legitima quod tranſeat ad filios & quomodo.ibidem.numero.2.

3 Tutela cedit à die aditę hęreditatis.in.l.ſi nemo.numero.1.ff.de teſt.tute.folio.48.

3 Tutela quod denegetur ei qui implicatus eſt cum fiſco.in.l.in confirmando.numero.3.ff.de teſta.tute.fol.53.

3 Tutela quæ ſit,quæ defertur ex mente & verbis legis.xij.tabu.in.l.tutela.§.ſi parens.numero.2.ff.de legi.tuto.fo.53.
Quæ ex mente & non ex verbis?ibidem.
Quæ nec ex mente nec ex verbis?ibidem.

3 Tutela legitima quod competat filijs adoptiuis tātum.in.l.legitime.numero.2.ff.de legi. tuto.fol.53.

3 Tutela quæ defertur matri & auiæ,an ſit legitima vel datiua?& quid ſit legitima;in .l.ſi quis ſub conditio.nume.13.ff.de teſt.tute.fo.50.

7 Tutela,quòd vitietur,ſi mater non renuntiauit ſecundis nuptijs,& velleiano.in authen.matri & auię.numero.11.C.quādo mulier tutelæ offic.fungi poteſt.folio.190.
Et ſi renuntiauit velleiano,ſecundis nuptijs,& omni alij auxilio, quid operetur.ibidem.numero.12.folio.191.

7 Tutela eſt quadruplex.in.l.quem iudicis.numero.2.C.de teſtamenta.tutela.folio.188.
Et num vna tutela,poſſit cum alia concurrere,& cum qua.ibidem.numero.3.
Tutela teſtamentaria cur concurrit cum datiua,& non cum legitima.ibidem.numero.4.

8 Tutela legitima quotuplex.in.l.frater.numero.2.C.de legitima tutela.folio.189.
Tutela ſi peruenit ad caſum à quo incipere non poteſt,quòd non vitietur.in authen.vt hi qui obliga.ſe perhi.numero.2.fo.32.
Actus,ſi peruenit ad caſum à quo incipere non poteſt,an vitietur.ibid.

5 Tutelā eſſe diuiſam per aliquem,& eſſe diuiſam à tutorib⁹,inter ſe paria ſunt.in.l.de omnibus.§.vſq; adeo.numero.1.ff.de tute.& ratio.diſt.folio.91.

1 Tutelam ſuſceptam recuſare quando quis poſſit.in.l.verum.§.ex facto numero.1.ff.de mino.xxv.an.folio.134.

3 Tutelæ conſeruantur per authen.ex cauſa,& ea quæ non poſſunt dari,niſi in teſtamento.in.l.iure.§.propter litem.numero.2.ff.de teſt.tute.folio.51.

3 Tutelæ adminiſtratio,quòd poſſit vni ex pluribus tutoribus decerni:ſi alij ſint impediti.in.l.legitimos.§.in legitimis.numero.2.ff.de legi.tuto.folio.54.

3 Tutelam petens rectè petit,& intelligitur.i.adminiſtratio tutelæ.in.l.legitimos.§.in legitimis.numero.3.ff.de legi.tuto.fo.54.

3 Tutelæ datio an ſit iuriſditionis,vel miſti imperij.in.l.muto.§.tutoris.numero.1.ff.de tute.fo.47.

1 Tutor duorum pupillorum licet vnus ſit actor & alter reus quis poſſit eſſe.in.l.licet in popularibus.§.ſi plures.numero.4.ff.de procu.fo.109.

6 Tutor datus à iudice maiore non ſatiſdat:ſecus ſi datur à minore.in.l.cum pupillo.ff.rem pupil.vel adol.ſal.fore.numero.2.fo.106.

4 Tutor datus à matre filio inſtituto cōfirmatur cū minore inquiſitione quando filius non eſt inſtitutus.in.l.peto.§.mater.numero.2.ff.de leg.ij.folio.42.

6 Tutor accuſare pōt noīe pupilli:& debet dicere quòd accuſat nomine pupilli & pro pupillo.in.l.diuus.ff.de ſenatuſ.turpil.nume.1.folio.191.

4 Tutor quòd poteſt accuſare nomine pupilli.in.l.tutorem.numero.1.ff.de his quib.vt indig.fo.113.

3 Tutor quando cogatur authorari pupillo?in.l.ſi tutor.numero.1.ff.de autho.tuto.fo.71.

3 Tutor iubet per epiſtolam.in.l.ſi per epiſtolam.numero.2.ff.de acqui.hære.folio.176.

4 Tutor reſtitutionem de re ſibi debita ſibi ipſi facere poteſt.in.l.explicito.§.fuit quæſitum.numero.2.ff.ad ſenatuſcon.trebel.fo.142.

3 Tutor tenetur facere inuentarium.in.l.tutor.qui reper.numero.1.ff.de adminiſt.& peri.tuto.fo.60.

3 Tutor honorarius facit inuentarium.ibidem.numero.3.

3 Tutor datus ad vnum articulum tantum puta ad adeundum non tenetur inuentarium facere cautius tamen eſt vt faciat.ibidem.numero.4.

3 Tutor ad lites non facit inuentarium.ibidem.numero.5.

3 Tutor qui negligit facere inuentarium,per plura tempora,& poſtea facit an admittatur ad agēdū?ibidem.numero.7.

3 Si adminiſtrauit ante confectionem inuentarij nihil obijcit inuētario, ipſe tamen vt ſuſpectus accuſari poteſt.contra tutorem qui non geſſit, nō poteſt obijci dolus præſumptus ad remouendum eum vt ſuſpectū ibidem.

3 Tutor ſi in inuentario dicit,quòd credit tales res eſſe pupilli, & ad eū pertinere,quòd ſufficiat ibidem.numero.14.

3 Tutor non ponens omnes res in inuentario quando videatur dolo facere.ibidem.numero.15.

3 Tutor non debet aliquid gerere,antequàm non fecerit perfectè inuentarium.ibidem.numero.22.fol.60.

3 Tutor quæ habeat facere vt poſſit adminiſtrare?remiſſiuè.ibidem.numero.26.fo.61.

3 Tutor ante confectionem inuentarij poteſt expedire illa quæ dilationē non recipiunt.ibidem.numero.27.

3 Tutor quando poſſit eſſe teſtis pro pupillo.in.l.qui teſtamento.numero.2.ff.qui teſt.fa.poſſ.fo.99.

3 Tutor habetur loco domini & iurat de calumnia.ibidem.nume. eodē.

3 Tutor ſi conſtituit actorem.an tunc poterit eſſe teſtis in cauſa pro actore ibidem.numero.3.

3 Quid in abbate conſtituente procuratorem cum capitulo.ibi.nu.eod.

3 Tutor quando conuenitur pro neglectis quādo non gerens teneatur.in l.de omnibus.§.vſq; adeo.numero.2.ff.de tute.& ratio.diſtra.fo.91.

3 Tutor expenſas factas in lite bona fide pro pupillo repetit in.l.de omnibus.§.ſi pupillus.ff.de tute.& ratio.diſt.fo.90.

3 Tutor remotus tanq; ſuſpectus repetit expēſas à pupillo factas vt ſe defenderet.ibidem.numero.2.

3 Tutor pauper an debeat ali à pupillo.ibidem.numero.3.

3 Tutor quare habet actionem contra tutorem & non fideiuſſor contra fideiuſſorem?ibidem.§.nunc tractemus.fo.eod.

3 Tutor vel quilibet adminiſtrator reddens rationes tenetur etiam reddere librum aliâs contra eum iuratur in litem.in.l. de omnibus.§.officio.numero.2.ff.de tute.& ratio.diſt.fo.90.

3 Tutor quando teneatur ad exhibitionem librorum?ibidem.nume.3.

3 Tutor vnus quando pro alio teneatur?in.l.ſi pupillus.numero.2.ff.de admini.tuto.fo.65.

3 Tutor quando & ſub qua conditione dari poſſit?in.l.muto.§.ſub conditione.numero.1.ff.de tute.fo.47.

3 Tutor anteq; ſatiſdet quòd ſit tutor,licèt adminiſtratio differatur.ibid.numero.3.

3 Tutor licet dederit fideiuſſorem pauperem reſpectu facultatum pupilli, poteſt tamen adminiſtrare.in.l.legitimos.numero.8.ff.de legi.tuto.folio.54.

3 Tutor ſi in teſtamento eſt datus minus ſolenniter imputatur ſuccedētibus ab inteſtato ſi non petunt ipſum cōfirmari.in.l.ſi minores.numero.4.ff.qui petant tuto.fo.57.

3 Tutor in interponendo authoritatem quòd debeat loqui.in.l.tutela.§.mutus.numero.1.ff.de tutelis.fo.46.

3 Tutor poſt tutelam,ſi efficitur ſurdus,vel mutus,deſinit eſſe tutor.ibidem.numero.3.

3 Tutor,& curator quomodo differunt?in.l. ventri.§.curatorem.numero.1.ff.de tuto.& cura.da.ab his.fol.56.

3 Tutor vnus an poſſit cogere alium ad diuiſionem adminiſtrationis?in l.ſi plures.§.ſi non erit.numero.1.ff.de admini.tuto.fol.59.

3 Tutor quare non poteſt dari certę rei,ſicut hæreditati?in.l.certarum.numero.1.ff.de teſt.tute.fo.50.

3 Tutor poteſt dari rebus exiſtentibus in certa villa,idem in certa ciuitate.ibidem.numero.3.fo.51.

3 Tutor legitimus si desijt esse, an succedat alijs, vel perueniatur ad datium.in.l.si quis sub conditione.nu.2.ff.de testa.tute.fo.49.

3 Tutor datiuus quando desinit esse, an perueniatur ad legitimum vel detur alius.ibidem.nume.3.

3 Tutor si à iudice datur matre ignorante an valeat datio? remissiuè.ibidem.numero.26.fo.50.

3 Tutor datus in testamento à patre quando debeat confirmari.in.l.naturale.§.quæratur.nu.1.ff.de test.tute.fo.53.

3 Tutor datus à matre in testamento, qualiter confirmetur.ibi.nu.2.

3 Tutor datus ab extraneo, an confirmetur.ibidem.nu.4.

3 Tutor simpliciter cõtrahens in re pertinente ad pupillum, intelligitur contrahere tutorio nomine.in.l.post mortem.§.tutor.numero.1.ff.quãdo ex facto tuto.vel cura.fo.72.

3 Tutor vel alius gestor necessarius contrahens: quando videatur nomine proprio vel tutorio contrahere? ibidem.nu.2.

3 Tutor acquirens aliquid stipulando vel emendo simpliciter an pupillo an sibi acquirat? remissiuè.ibidem.nu.7.

3 Tutor quando dicatur remotus ob culpam vel ob dolum.in.l.hę enim causę.nu.2.ff.de suspec.tuto.fo.73.

3 Accusatio suspecti tutoris quòd habeat similitudinem cum indicijs vniuersalibus, & sic sufficiat generaliter petere.in.l.hę enim causę.nu.4.ff.de suspect.tuto.fo.73.

3 Tutor vel curator quando promisit sciẽter illud ad quod scit pupillum vel adultum non posse conuenire, ipse tenetur.in.l.cum post mortẽ.§.quidam cum esset.nu.1.ff.de admini.& peri.tuto.fo.65.

4 Tutor datus in testamento, quem testator scit esse debitorem vel creditorem, ob hoc nõ repellitur.in.l.post legatum.§.amittere.nu.3.ff.de his quib.vt indig.fo.111.

3 Tutor suspectus quando sit remouendus, vel ei dandus curaror.in.l.si tutor.nu.1.ff.de suspec.tuto.fo.73.

3 Tutor faciens inuentarium alteri nolenti facere, an teneatur illud ostẽdere? in.l.actus.nu.1.ff.de admini.& peri.tuto.fo.62.

3 Tutor quando dubitatur de mandato, quomodo caueat.in.l.vulgo.nu.1.ff.de admini.& peri.tuto.fo.62.

3 Tutor an sit dominus pupilli? in.l.herennius.§.non potest.nu.2.ff.de excu.tuto.fo.80.

3 Tutor qui non potuit collocare pecuniam pupilli, sed suam, sic nõ est in culpa si suam collocauit.in.l.tutor.§.non est.nu.2.ff.de admini.& peri.tuto.folio.61.

3 Tutor an possit dari ad vnum articulum: & an teneatur tunc facere inuentarium? in.l.si hęreditas.nu.1.ff.de testa.tute.fo.49.

3 Tutor datus inutiliter qui permisit se confirmari non potest se excusare.in.l.Caius.nu.2.ff.de excusa.tuto.fo.85.

3 Tutor quando possit emere rem pupilli.in.l.pupillus.§.item ipse tutor.nu.4.ff.de autho.tuto.fo.70.

3 Tutor quando remoueatur vt suspectus in cognitione iure danti.in.l.tutor.§.pręterea.nu.1.ff.de suspect.tuto.fo.73.

3 Tutor de culpa an teneatur? in.l.chirographis.nu.3.ff.de admini.& pericu.tuto.fo.68.

1 Tutor & curator an possint recipere salarium.remissiuè.in.l.procurator.j.nu.8.ff.de procu.fo.103.

3 Tutor non legitimè datus quòd non possit administrationem deferre.nisi alium faciat dare legitime.in.l.tutores.§.curator.nu.2.ff.de admini.& peri.tuto.fo.64.

3 Tutor post tutelam finitam non cõuenitur actione tutelę pro rebus non concessis quas administrauit.in.l.si tutor.ij.nu.1.ff.de tute.& ratio.distrahen.folio.92.

3 Tutor contrahens cum pupillo, quando obliget ipsum? in.l.contrariã.nu.3.ff.de contra.iudi.tute.fo.93.

3 Tutor quas actiones habeat contra pupillum pro gestis per ipsum.ibidem.numero.4.

3 Tutor quando repetat expensas factas pro pupillo, in plus quàm habeat in facultatibus.ibidem.in.l.quid ergo.fo.eo.

3 Tutor in præstanda authoritate an necesse habeat loqui.in.l.gerit.nume.36.ff.de acqui.hęre.fo.184.

Tutor qui non posuit in inuentario omnia apponenda accusari potest, vt suspectus remoueri & criminaliter puniri.in.l.omnia.§.item solent.nu.2.ff.de offi.pręfec.vrb.fo.33.

Tutor qui nõ ponit omnes res in inuentario, an pręsumatur esse in dolo.in.l.omnia.§.item solent.nu.3.ff.de offi.præfect.vrb.fo.33.

Tutor à tutela remouetur ratione doli commissi in inuentario.ibidem.numero.7.

Tutor & cura.pecunias pupilli hodie non tenentur fœnerari. Et si fœnerantur, cuius sit lucrũ? in.§.quoniam autem.nu.1.in authen.vt hi qui obliga.se pert.hab.nu.2.3.6.&.7.

Tutor quilibet, hodie iurare debet.ibidem, nu.2.&.8.

Tutor, si recepit pro pupillo vsuras, an ipse restituat, vel pupillus? ibidem.numero, 4.

Tutor vel curator, si negotientur cum pecunia minoris ad quid teneantur.remissiuè.ibidem.nu.5.

Tutor vel curator, quod satisdare debeant rem pupilli saluam fore: nisi testamentarius: & quando datiuus.ibidem nu.7.

2 Tutor non potest promittere in instrumento stare simplici verbo aduersarij de expensis & dãno.in.l.iurisiurandi.nu.1.ff.de iureiur.fo.36.

6 Tutor si stipulatur à seipso pupillo, non valet.in.l.seruus communis.ff.de stipula.seruo.nu.5.fo.66.

6 Tutor an possit sibimet tradere.in.l.seruus communis.ff.de stipulatio.seruo.nu.6.fo.66.

3 Tutor an possit accusari de suspecto per procuratorem? in.l.planè.nu.1.ff.de excu.tuto.fo.86.

3 Tutor suspectus non excusatur per procuratorem, ibidem.nu.2.

5 Tutor debet dicere, quando nũtiat, tutorio nomine: ita & defensor, administrator, & pater.in.l.j.§.nuntiatio.nu.18.ff.de no.oper.nun.fo.6.

3 Tutor vnus quando possit pro alio esse fideiussor.in.l.romani.nu.1.ff.de tuto.& cura.da.ab his.fo.56.

3 Tutor quis dicitur etiã antequã satisdet, vel inuẽtariũ faciat.in.l.tutela.la.nume.2.ff.de tutel.fo.46.

3 Tutor ad hoc vt teneatur requirere consilium alterius etiam testatore iubente, quid requiratur? in.l.titium.nu.1.ff.de admi.& peri.tu.folio.66.

4 Tutor an solus possit repudiare bonorum possessionem pupillo delatam.in.l.tutor.nu.1.ff.de bono.possessio.fo.164.

3 Tutor excusatur, quando sit quæstio de statu, vel de bonis.in.l.athletę.nu.3.ff.de excu.tuto.fo.77.

3 Tutor datur in casibus in quibus legitimus esse non potest.in.l.si impuberi.nu.4.ff.de tuto.& cura.da ab his.fo.56.

3 Et impedimento cessante, cessat datiuus.ibidem.nu.eo.

3 Tutor datus cessat legitimo superueniente & satisdante rem pupilli saluam fore.ibidem.nu.5.

8 Tutor si rem pupilli obliget, & pecuniam in vtilitatem pupilli nõ commutat: non valet obligatio.in.l.si in rem.nume.1.C.si alie.res pigno.da.sit.folio.105.

8 Tutor solus adit pro infante.in.l.potuit.numero secundo.C.de iure deliberan.folio.29.

Tutor si in inuentario bonorũ infantis, asserat se inuenisse in bonis ius petendi hęreditatem, ex hoc inducitur aditio.ibidem.

Tutor solus pro pupillo quærit bonorum possessio.non tamen hęreditatem.ibidem.nume.3.

7 Tutor vel cueator si à principio fuit in causa.postea in processu nõ fuit citatus: sed minor cum alio eius curatore: an sententia valeat.in.l.cum & tutores.nu.5.C.si aduer.rem iudi.fo.95.

7 Tutor quando cõueniatur ex persona alterius.in.l.ex persona.nu.2.C.de proba.fo.42.

Tutor excusatur, si contutor tempore finitę tutelæ erat soluendo.ibid.numero.3.folio.143.

7 Tutor, vel curator non constituunt procuratorem, sed actorem, & de ratione post lit.contest.sic.in.l.neq; tutores.nu.1.5.&.15.C.de procurato.folio.79.& sequenti.

Tutor vel curator sunt quasi domini.ibidem.nu.2.

Tutor ad negotia constituit procuratorem.ibi.nu.6.fo.80.

Tutor quando possit ipse solus reuocare procuratorem à pupilo, cum eius authoritate constituto.ibidem.nu.13.

Tutores, & curatores ex vna parte æquiparantur procuratoribas.ibidẽ.numero.16.

Tutor, vel curator, an thabeat plenam administrationem.ibi.nu.17.

Tutor non potest cedere actionem pupillo competentem.ibi.nu.18.

Tutor quomodo constituit actorem, & quãdo.ibidem.nu.7.

6 Tutor an succedat nullis extantibus agnatis, excluso fisco.in.l.quòd tutela.ff.de reg.iuris.nu.1.fo.262.

3 Tutor solus quod possit delegare nomen debitoris pupilli, si pupillo expedit.in.l.potest.nu.2.ff.de autho.tuto.fo.71.

Tutor petens à matre transeunte ad secundas nuptias, an dari debeat? remissiuè.in.§.si autem tutelam.nu.4.in authẽ.de nup.fo.22.

8 Tutor vel pupillus, cum eius authoritate, si dedit licentiam creditori ingrediendi propria authoritate, quando valeat huiusmodi licẽtia? in.l.creditoris.la.ij.nu.5.C.de pigno.fo.101.

Et quis in alijs personis, & in casibus, in quibus ranslatio possessionis esset prohibita ratione personæ vel rei.ibi.nu.6.

7 Tutor tenetur facere inuentarium.quãprimum potest.in.l.tutores.nu.1.C.de admi.tu.fo.192.

Tutor & curator non defendens minorem, remouetur à tutela.ibi.in.l.sancimus.§.sed & si quis.nu.1.

Tutor pro defensione pupilli, potest bona pupilli obligare.ibi.nu.6.

Tutor debet in tutela promittere, quòd defensionem subibit pro pupillo.ibidem.nu.7.

7 Tutor vnus ex testamẽtarijs, vel legitimis, si remouetur, an sit locus datiuo, vel sequenti legitimo? in.l.quę iudicis.nu.5.C.de testamentaria tutela.folio.188.

Tntor sub cõditione, quare detur à testatore, & nõ à iudice.ibi.nu.7.

6 Tutor habetur vt extraneus, in his quę non sunt de administratione.in l.si quis apud aliquem.§.sed & quod.de tuto.ff.iudi.sol.nu.3.fo.109.

Index singularium materiarum

7 Tutor testamentarius confirmatus, an sit datiuus, vel testamentarius? in l.neq; per epistolam.nu.2.C.de testa.tute.fo.188.

6 Tutor se liberare non potest si principaliter authore, sed in consequentiam sic, & principaliter per solutionem.in.l.tutor datus.ff.de fideius.& manda.nu.2.&.4.fo.81.

6 Tutor & curator & similes, cur non possint accepto ferre.in.l.& per iusiurandum.§.tutor.ff.de acceptilatio.nu.1.fo.102.

8 Tutor potest semper accusare tutorio nomine.in.l. si cautiones.nu.1.C. qui accu.non pos.fo.121.

7 Tutor vẽdeus rem æstimatam publica authoritate: licet plus valeat, excusatur.in.l.cum sit adiecta.nu.4.C.de magistra.conue.fo.195.

Et tutoris datio non inualidatur licet inuentariũ non fuerit confectum legitimè à tutore.ibidem.nu.3.

7 Tutor debitor pupilli, ex mala administratione, quando possit pro pupillo conueniri.in.l.propter æs alienum.nu.1.C. quando fiscus vel priuatus.fo.140.

7 Tutor litigans, quando teneatur satisdare.in.l.si tutor. nu.2.C.in quib. cau.in integ.resti.fo.98.

7 Tutor vel curator, potest cogi, vt respodeat.in.l. eum qui res.nu.3.C.de procurato.fo.78.

Tutor vel curator contumax, potest vt suspectus remoueri.ibi.nu.4.

1 Tutor qui egit litem calumniosam potest solus in expensis condemnari.in.l.omnibus.§.si procurator.nu.7.ff.si quis iusdi.non obtẽ.fo.57.

2 Tutor non cogitur præstare iuramentum affectionis, sed calũnię & veritatis, si eam scit.in.l.videamus.nu.2.ff.de in litem iuran.fo.38.

Tutor est quasi dominus.ibidem.nu.4.

3 Tutor an teneatur à se exigere debitum naturale? in.l.ita autem.§.debitor.nu.1.ff.de administra.& pericu.tuto.fo.59.

7 Tutor, qui habet res communes cum pupillo, quando possit esse in authen.minoris.nume.9.C.qui dare tuto.vel cura.pos.&c.fo.189.

3 Tutor dicit dationem nullam: & si est aliqua, proponit excusationem. in.l.qui testamento.§.item quæro.nume.6.ff.de excu. tuto.fo.88.

7 Tutor negatiuus cum pecunia hæreditaria, in dubio præsumitur, quòd nomine communi, remissiuè.in.l.si patruus. numero.8.C. communia vtriusq; iudi.folio.132.

3 Tutor solus non adit pro pupillo.in.l.pupillus.numero tertio.ff. de acquirenda hæreditate.fo.169.

3 Tutor solus petit bono.possess.pro pupillo.ibidem.nu.6.

3 Tutor filio naturali dari non potest in testamento, nisi confirmetur. in l.lege.nu.1.ff.de test.tute.fo.48.

4 Tutor non potest cedere actionem pupilli.in.l.restituta.§.pupillus.nu.1.ff.ad senatuscon.trebel.fo.151.

7 Tutor, an teneatur dare copiam inuentarij aduersario pupilli.in.l.quod plerunq;.nu.3.C.de alimen.pupil.præstan.fo.193.

7 Tutor potest vendere frumentum & vinum, nec tenetur mittere illud ad alium locum.in.l.sancimus.§.sed & si quis. numero.8.C.de administra.tuto.fo.192.

8 Tutor accusat nomine pupilli, & tenetur de calũnia.& de euidẽti. in.l, polla.nu.2.4.&.6.C.de his quib.vt indi.fo.38.

Tutoris delictum nocet pupillo. ibidem.nu.3.

Tutor & cura.an dicantur domini rerum minorum, & ipsorum minorum? in authen.vt hi, qui obliga.se perhi. nu.1.fo.32.

Tutor vnius magni patrimonij, vel positus in magna administratione, excusatur. si negotio præponat aliquem factorem suum.in.l. cum ad quemlibet.nu.1.C.de conditis in publi.horreis.lib.10.fo.18.

3 Tutor dari potest die feriata, in honorem dei si non detur ex inquisitione.in.l.nec mandante.§.dari.numero.1.ff.de tutoribus & curator.da. ab his.folio.55.

3 Tutor potest dare ad vnum articulum tantum etiam hoc expresso.in.l, impuberi.nu.1.ff.de tuto.& cura.da.ab his. fo.55.

3 Tutor quod non sit necessarius ad adeundam hęreditatem.ibi.nu.2.

Idem in restitutione trebellianicę.ibidem.

3 Tutor solus non adit hæreditatem, quando pupillus est maior infante. ibidem.numero.3.

3 Tutor datus in testamento si accepit legatum quòd compellatur esse tutor.in.l.nesennius.nu.3.ff.de excu.tuto.fo.87.

3 Tutor an possit dari per legatum? in.l.siue proconsul.nu.1.ff. de tuto.& cura.datis ab his.fo.54.

3 Tutor dari potest à comitibus habentibus potestatem à principe. ibidem.numero.4.

3 Tutor honorarius quis dicatur.in.l.iure.in.§.honoris.nume.1.ff. de test. tute.folio.51.

3 Tutor si stipulatur quomodo debeant concipi verba stipulationis. in l.quoties.nu.4.ff.de admini.& peri.tuto.fo.61.

3 Tutor quando teneatur de se exigere debitum naturale? ibidem.§.item si temporali.nu.1.folio.61.

3 Tutor repetit expensas, à pupillo qui nihil habet, si postea effectus est locupletior.in.l.ius alimẽtorũ.§.sed si non constat.numero.7.ff.vbi pupil.edu.deb.fo.89.

3 Tutor si citetur, & non comparet, hoc casu non est contumax.in.l.gerere.§.sufficit.nu.10.ff.de admi.& peri.tuto.folio.59.

3 Tutor durante tutela potest à pupillo cõueniri, rei vẽdi.in.l.qui habẽt. §.si pupillus.nu.1.ff.de tute.fo.46.

3 Tutor quando condẽnatur in expensis, fit executio cõtra eum.in.l.quoties.§.sicut autem.nu.1.ff.de admini.tuto.fo.61.

3 Tutor debet agnoscere bonam fidem.ibidem.nu.2.

3 Tutor interrogatus in iudicio licet faciat contra pupillum, debet veritatem respondere.ibidem.nu.3.

3 Tutor an cogatur administrare.in.l.gerere.nu.1.ff.de administra. & pericu.tuto.fo.58.

3 Tutor vt administret, qualiter cogendus sit? ibidem.nu.2.

3 Tutor quando cogitur administrare officio iudicis, nec libellus, nec ordo iudicum requiritur.ibidem.nu.3.

3 Tutor semper iurat de calumnia, quando pupillus conuenitur.in.l. gerere.§.sufficit.nu.6.ff.de admini.tuto.fo.59.

3 Tutor potest per se in iudicio comparere, licet iudicium sit susceptum per pupillum cum tutoris authoritate.ibidem.nu.8.

3 Tutor dotat sororem pupilli, ex eodem patre natam.in.l.cum plures.§. cum tutor.nu.1.ff.de admi.& peri.tuto.fo.61.

3 Tutor non potest venire contra tutorem qui non satisdedit de iure vel de facto nisi offerat satisdationem, sed pupillus vel tertius sic. in.l.legitimos.§.in legitimis.nu.4.ff.de legi.tuto.fo.54.

3 Tutor qui gessit tenetur actione directa, non gerens, vtili.in.l. ita autẽ. §.gessisse.nu.2.ff.de admi.& peri.tuto.fo.59.

3 Tutor qui gessit & postea cessat, remouetur vt suspectus. ibidem. nu.3.

3 Tutor potest cogi ad emendum.in.l.tutor qui reper.§.si post depositionem.nume.1.ff.de admini.& peri.tuto.fo.61.

3 Tutor propter negligentiam in emendo, tenetur ad vsuras. ibi.nu.2.

3 Tutor datus coadiutor tutori, quanto tempore duret? in.l. solet, nu.1.ff. de tute.fo.48.

3 Tutor qui fuit confirmatus, quando possit se excusare.in.l.scire oportet. §.qui autem.nu.2.ff.de excu.tuto.fo.83.

3 Tutor datus in testamento & cõfirmatus, an dicatur datiuus? in.l. & ne. nu.5.ff.de confir.tuto.fo.52.

3 Tutor confirmatus quod præferatur legitimo: admittit tamen secum alium datiuum.ibidem.nu.6.

3 Tutor datus in testamento imperfecto quòd habeat se petere confirmari.in.l.qui à patre.nu.3.ff.& fo.eodem.

3 Tutor datus in testamento minus solenni, si petit se confirmari. & iudex negligit, quod poterit administrare.ibidem.nu.4.

5 Tutor iurat de calumnia, non pupillus, sed in iuramẽto veritatis, iurat pupillus, si iudicium fuit cœptum cum eo, tutore authore.in.l.Certum. §.sed an & ipsos.ff.de confessis.nu.3.fo.133.

6 Tutor an & quãdo tutorio nomine dicatur facere ad hoc, vt pupillus teneatur.in.l.si quis apud aliquem.§.j.ff.iudic.sol.nu.1.fo.109.

Tutor non debet dare copiam inuentarij, quando ab eo petitur, maximè mobiliũ.& quando.in.l.meminimus.nu.11.C.quando & quib.quar. pars debe.lib.10.fo.24.

5 Tutor, & curator, qui non habent speciale mandatum, non possunt possessionẽ fictè tradere.in.l.1.numero. 24.ff. de acquirenda possessione. folio.81.

6 Tutor quando accusat de morte patris & pupilli, debet dicere tutorio nomine pupilli.in.l.certis.§.j.ff.de accusa.& inscrip.nu.4.fo.156.

Tutor & curator, an possint componere cum debitoribus pupilli pauperibus, vt minus soluant? in.l.id ab vna. nu.3.C.de annonis & tribu.libro.10.folio.14.

6 Tutor habet administrationem generalem etiam ad lites.in.l. hoc iure. ff.de solu.& libera.nu.2.fo.96.

5 Tutor & qui promisit vtilia facere, & inutilia prætermittere, dicitur defensionem promittere.in.l.prætor ait.nu.2.ff.de noui operis nuntiatione.folio.24.

6 Tutor potest accusare tutorio nomine pupillorum: & etiam tanquam consanguineus defuncti.licet teneatur eligere ad petitionem defuncti. in.l.certis.§.j.ff.de accusa.& inscrip.nu.6.fo.156.

2 Tutor, vel quilibet administrator, ex sola scripura in causa mutui, quòd fiat debitor, & ex hac causa sibi soluere possit: & ibi, an in omnibus causis.in.l.singularia.nu.7.ff.de reb.credi.fo.13.

5 Tutor an possit tutorio nomine sibi vnam rem tradere? remissiuè.in.l.j. nu.20.ff.de acqui.possessio.fo.81.

6 Tutor vel curator quando stipulantur, qualiter corripiant stipulationem, remissiuè.in.l.cum seruus stipulatur.ff.de stipulatione seruorum. numero.2.fo.65.

Tutor & alius gerens, tenetur reddere computa singulo anno.in.l.missi. nu.9.C.de exactoribus tribu.lib.10.fo.15.

3 Tutor quando habeat actionem vtilem cõtra tutorem sine cessione.in.l. alterius.in.§.non idcirco.numero primo.ff.de tute. & ratio. distrahendis.folio.92.

6 Tutor qui fecit sibi relinqui in testamento illud, quod testator erat pupillo relicturus tenetur pupillo ad duplum.& idem in quolibet alio.in l. Titio.ff.ad munici.& de iure.nu.5.fo.242.

Tutor quãdo

6 Tutor quando testator iussit rem vendere Titio, an possit vendere sine decreto, saltem quando est vtile pupillo? quòd sic, in.l. qui Romę pecuniam.§.coheredes cum prędia.ff.de ver.oblig.nu.5.fo.47.
2 Tutor & curator æquiparantur.in.l licet.§.parui autem. numero.2.ff. de peculio.folio.97.
4 Tutor quando pro pupillo testificetur.in.l.carbonianum.§.duæ autem causę.nu.3.ff.de carbo.edict.fo.178.
6 Tutor quando negatur fecisse inuentarium, quis debeat probare? in.c. in illa stipulatio.ff.de verb.obli.nu.8.fo.11.
Practica opponendi contra tutorem, ꝙ non fecerit inuentariũ. ibidem.
6 Tutor vt administrare possit, quę requirantur in.l. cum pupillo.ff.rem pupil.vel adol.sal.fo.nu.3.fo.106.
6 Tutor quare cogatur gerere.in.l.non quasi.§.illud.ff.rem pupil.sal.fore. nume.2.folio.106.
Tutor qui non gessit potest conueniri hac stipulatione. ibidem.nu.3.
4 Tutore male litigante, potest ipse & etiam pupillus condemnari in expensis, & contra quem fiet executio.in.l.qui solidum.§.etiam.nu.3.ff.de leg.secundo.fo.46.
3 Tutore emente aliquid de pecunia pupilli efficitur ipsius pupilli, in.l.si tutor, nu.1.ff. quando ex facto tuto.vel cura.fo.72.
3 Idem in vxore, ecclesia, et milite, ibidem.
3 Tutore bannito & eius bonis cõfiscatis, quòd tutela finiatur & agi possit actione tutelę.in.l.si tutori.§.si tutori.nu.1.ff.de tute. & ratio. distrahen.folio.92.
3 Tutorem pupillo quis det cum ratione originis, domicilij & fortunarũ habet diuersos iudices.in.l.pupillo.numero primo.ff.de tuto.& curato. da.ab his.fo.56.
3 Tutorem volentẽ gerere si alius non admittit, quomodo prouideatur tutori? in.l.gerere.nu.4.ff.de administra.tu.fo.58.
7 Tutorem petens si succũbit, an repetat expẽsas.in.l.contra impuberes. nu.5.C.de nego.gest.fo.86.
6 Tutores honorarij non coguntur administrare, possunt tamen si volunt.in.l.quod si fortè.§.sunt quidam.ff.de soluti.& libe.nu.2. fo.88.
3 Tutores soli legitimi & datiui satisdant sine inquisitione.in.l.si nemo.§. hoc edictum.nu.1.ff.de test.tu.fo.51.
3 Tutores dati ex inquisitione, an hodie debeant satisdare.in.l. tutores.nu. 1.ff.de test.tute.fo.53.
3 Tutores eiusdem nominis si fuerint dati, quis eorum in veritate erit tutor.in.l.duo sunt Titij.nu.1.ff.de testa.tute.fo.52.
3 Tutores plures an possint simul agere? in.l.decreto.§. si duobus. nu.1.ff. de admini.& peri.tuto.fo.62.
3 Tutores plures si conueniuntur ex aliqua administratione, inter omnes sufficit vna solutio.in.l.tres tutores.nu.2.ff.de admini. & peri. tu.fo.67.
7 Tutores plures, vel curatores, etiã quando administratio est diuisa, quo modo & qualiter teneatur? in.l.neq; pactio.nume. primo.4.&.7.C. de transactio.folio.59.
Tutores vel curatores plures, habẽt à leg.quatuor beneficia. ibi.nu.3.
Tutores seu curatores plures quando cõueniuntur? an inter eos habeat locum beneficium ordinis.ibi.nu.4.
6 Tutores plures, curatores vel administratores ciuitatis, siuñ⁹ soluit, qua actione repetat ab alijs? remissiuè.in.l.reos.ff.de duob.re.cõsti. numero quarto.fo.61.
6 Tutores plures an sint proprie fideiussores, tamen de iure antiquo exemplo fideiussorum conueniebantur.in.l.reos.ff. de duo.re.constit.numero.2.folio.61.
Et correus qua actione repetat à correo, quod soluit? ibidem.
Tutori non imputatur, si non exigit debitũ in quo oportebat eum plus expendere, quàm id quod perciperet, in.l.mediterraneæ. nu.2.C.de annonis & tribu.lib.10.fo.13.
Idem, si non fecerit inuentarium, quando plus expenderet in eius confectione. quàm esset vtilitas.ibidem.nu.3.
6 Tutori solui non potest, quando est datus sibi substitutus. in.l. quod si fortè.§.quod ergo si ei.ff.de solu.& libera.nu.3.fo.88.
6 Tutore accusato de suspecto est interdicta administratio.i.l.quòd si fortè.§.sunt quidam.ff.de solu.& libera. nu.3.fo.88.
7 Tutor, curator, procurator, & similes, an finito officio possint testificari. in.l.omnibus.nu.7.C.de testi.fo.151.
3 Tutore de suspecto accusato quando sit interdicenda administratio? in l.si tutor.nu.3.ff.de suspec.tuto.fo.73.
3 Tutori inutiliter dato in testamento non imputatur, si non gerit, nec se confirmari petit.in.l.impuberi.nu.1.ff.de administratio.& pericu.tutorum.folio.64.
3 Turori non possunt imputari munera nuptialia missa sorori pupillo, si sine dedecore illa euitare non poterat.in.l.tutor.§.in soluẽdis. nu.1.ff.de admini.& peri.tuto.fo.61.
2 Tutori quandoq; potest salarium constitui.in.l. obligatio.§. mãdatum. nu.4.ff.mandati vel contra.fo 107.
3 Tutori comparenti & petenti dilationem ad exhibendũ pupillum non datur dilatio.in.l.gerere.§.sufficit.nu.3.ff.de admi.& peri. tuto. fo.58.
3 Tutoris authoritas, debet sequi statim non ex interuallo. in.l. si mihi.§. iussum.nume.3.ff.de acqui.hære.fo.174.
4 Tutoris datio in testamẽto imperfecto non tenet.in.l.peto.§.mater. nu. 3.ff.de lega.secun.fo.42.
1 Tutoris contumacia quando noceat pupillo? in.l. omnibus.§. si procurator.nu.6.ff.si quis iusdi.non ob.fo.57.
3 Tutoris pręsentia sufficiat si tacet.in.l.quãq;.§. tutor si inuitus. nu.2.ff. de autho.tuto.fo.69.
3 Tutoris præsentia & taciturnitas an sufficiat in actibus minorum. in.l. etiam.nu.1.ff.de autho. tuto.fo.69.
3 Tutoris vnius falsi & alterius veri, authoritas si interueniat, an vitietur actus.in.l.huius edicti.§.verba autẽ.nu.1.ff.quod fal.tuto. autho.fo.68.
8 Tutoris scientia quòd non inducat transmissionem iuris deliberandi, & adeũdi hæreditatẽ minori dilatã.in.l.si infanti.nu.12.C.de iur.deli.fo.31.
8 Tutoris, vel curatoris delictum ab initio delinquentis nocet pupillo. in l.meminerint.nu.10.C.vnde vi.fo.95.
5 Tutoris authoritas, quod etiam requiratur in his, in quibus pupillus habet personam lægitimam.in.l.certum.§. in pupillo.ff. de confessis. numero.1.fo.133.
6 Tutoris pręsentia an requiratur, quando procurator substituitur in locum eius? remissiuè.in.l.quòd si fortè.§.quid ergo si ei.ff. de solutio.& libera.numero.1.folio.88.
3 Tutorum prouocãtium ad satisdationem, quis pręferatur, in.l. testamento.ff.de test.tute.fo.51.
3 Tutus exceptione ne cõueniatur nisi inquãtum facere possit, si soluit totum quando repetat? in.l.ex diuerso.§. si in iudicio.nu.13.ff.soluto matrimo.fo.13.
2 Tutus exceptione perpetua, quòd non dicatur debitor. in.l.quod si maritus.nu.1.ff.de consti.pecu.fo.75.
Tutus exceptione, si sciens constituit, cui videatur donare? remissiuè. ibidem.numero.2.
4 Tutus aliqua exceptione potest officium iudicis implorare, vt aduersario silentium imponatur.in.l.aurelius.§.centum.numero.2.ff. de libe. lega.folio.100.

De litera V.

1 Vacabundi possunt vbiq; cõueniri.in.l.heres ab sens.§. proinde. nu.4.ff. de iudicijs.fo.154.
Vacabundus quis dicatur: & quando ille, qui vagãdo vadit per orbem.in.l.per vniuersam.nu.1.C.de colonis thracensibus.lib.xj.fo.48.
Vagabundus quis dicatur? remissiuè.in.l. quisquis. nu.3. C.de agrico.& censi.lib.xj.fo.44.
5 Vagabũdus est, qui non habet certã habitationẽ, & qui per mundũ vagatur.in.l.dies cautioni.§.pretor ait.nu.1.&.24.ff.de dãno infect. fo.28.
Vagabundus quis dicatur.in.l.nullus.nu.2.C.de tyroni.lib.12.fo.66.
7 Vagabundus potest conueniri vbilibet: & quis sit vagabundus. in.l. quæstiões. nu.5.&.6.C.vbi de cri.agi opor.fo.117.
5 Valetudo aduersa probatur per medicos.in.l. contumacia. §.vlti.ff.de re iudi.nu.1.fo.128.
Validi & potentes, quando compellantur ad aliquam artẽ exercendam? in authẽ.de quæstore.nu.5.fo.36.
2 Valorem & æstimationẽ rerum probãdi modum, quod habeatur respectus ad certã ciuitatem vel regionẽ. in l.nõ vtiq;.§.nunc de officio.nu.3.ff.de eo quod certo loco.fo.72.
4 Valor rei qualiter probabitur.in.l.prætia rerũ.nu.2.ff.ad legẽ fal.fo.137.
7 Valor rei, peritorum in arte arbitrio committitur. in.l. rem maioris. nu. 22.C de rei vendi.fo.174.
Valor frumenti, & aliarũ rerũ venaliũ, inspicitur in loco publici fori. in l.septem.nu.1.C.de eroga.milita.anno.lib.xij.fo.62.
6 Varians condemnatur in expensis.in.l.si quis stipulatus.ff.de verbo.obli.nu.5.fo.40.
6 Variatio quando admittatur siue in electione, siue in declaratione? in.l. quicquid astringendę.ff.de verb.obli.nu.4.fo.38.
1 Variatio nõ pmittitur electiõe facta.in.l.si cui.nu.4.ff.de serui. fo.184.
6 Variatio temporis vel loci, an faciat videri aliud delictum? in.l.denunciasse.§.quid tamen.ff.ad leg.iul.de adul.& stup.nu.3.fo.173.
4 Variatio non admittitur in electione, quando trahit secum executionem.in.l.apud aufidium.nu.1.ff.de optio.lega.fo.79.
4 Variatio vsq; ad annum circa hæreditatem admittitur.in.l. nõnunquã. nu.1.ff.de colla.bono.fo.173.
1 Variatio in eadem instantia non admittitur in alia instantia, & inter diuersas personas sic.in.l.papinian⁹.§.sed nec impuberis.nu.2.ff.de inofficio.test.fo.160.
3 Variatio quando admittatur.in.l.de rebus.nu.1.ff.rerum amo.fo.38.
3 Varietas loquendi per nomen filios, vel liberos? an attendatur in idiota sicut in literato.in.l.si quis filiabus.numero.3.ff.de testa.tute. fo.48.

7 Varietas,quòd quis potest,quando vna obligatione tenetur ad plures res alternatiuè:secus si habet plura iura:quia vnius electione sibi preiudicat in alijs.in.l.vbi pactum.C.de transact.fo.70.

6 Vas de quo est contentio debet exhibere testib⁹,vt illud recognoscant.in.l.qui vas.ff.de furtis.nu.2.fo.125.

6 Vas argenteum quando petitur,debet poni in libello de quo lega. in.l. in actione.ff.de furtis.nu.2.fo.121.

4 Vasa vinaria quando veniant in legato,vel venditione vini?in.l. si cui vinum.§.si vinum.numero.1.ff.de tritico vino & oleo lega.fo.80.

7 Vasæ sacro conflato,nihil sacri remanet.in.l.præterea.nume.1. C. de sacrosan.ecclesijs.fo.26.

7 Vasa sacra,& vestes sacræ non alienantur.in.l.sancimus.nu.1.C. de sacro.san.eccle.fo.26.

4 Vasa an veniãt legato vino?remissiuè.in.l.vino.§.illud.nu.3. ff.de tritico vino & oleo lega.fo.80.

Vasalli debent vocari à duo,ad seruitium præstandum.in authen.de colla.& ali.cap.nu.2.fo.59.

6 Vasallo delinquente an & quando filius amittat feudum?in.l.eum qui.ff.de interdi.& releg.nu.1.fo.210.

4 Vasallo si conceditur vinea,& fundus fructibus plenus, quod vasallus habebit etiam vindemiam.in.l.cum filio.nume.16.ff.de lega.primò.folio.7.

Vasallus quis non probatur,probando quòd per spatiũ decem annorũ præstitit seruitus,tanquam dño.in.l.literas.nu.30. de agrico.& cẽsi.lib.xj.fo.46.

5 Vasallus,an poterit seruitium retractare,cedẽdo feudo,in.l.is cum quo.nu.1.ff.de aqua.plu.arcenda.fo.48.

5 Vasallus,si dominus decedat pluribus filijs relictis:an vni,an omnibus iurare debeat fidelitatem?remittit,quod vni.in.l.de pupillo.§.si pluriũ.nume.6.ff.de noui operis nuntia.fo.11.

Vasallus effectus clericus,desinit esse vasallus noti feudum recuperat,si desinit esse clericus.in.§.sed neque.numero.4.in authen.de sanctis.episcopis.fo.60.

4 Vasallus quòd debeat omnibus filijs domini iurare fidelitatem mortuo domino,in.l.cum vnus.nu.1.ff.de aliment.& cibar.lega.fo.91.

5 Vasallo vel emphyteuta expulso in domino competit hoc interdictũ contra deijcientem.l.ait prætor.§.quod ait pretor.ff.vti possidetis.nume.7.fo.156.

8 Vasallus cõmittens feloniam,quòd non noceat filijs antea natis. in.l. si manumissis.numero.4.C.de obseq.patro.pstan.fo.8.

3 Vasallus acriter vulneratus,si relinquit dominum in prælio non tenetur in.l.si quis in graui.nume.1.ff.ad senatusc.sylla.fo.193.

3 Vasallus non adimans dominum omnino periturum excusatur.ibidẽ.numero.2.

3 Vasallus non tenetur iurare dominum iniustè preliantem.i.l. si quis in graui.§.si maritus.numero.1.ff. ad senatusc.sylla.fo.194.

1 Vassallus non potest prorogare iurisditionem alterius iudicis iuncto domino.in.l.si se subijciant.nu.2.ff.de iudicijs.fo.151.

3 Vasallus alimentat dominum.in.l.alimenta.§.imperatoris.numero. 2. ff.de lib.agno.fo.42.

3 Vasallal⁹ ad petitionem domini an cogatur fidelitatem alteri promittere?in.l.solut.mat.nu.14.ff.solu.mat.fo.5.

3 Vasallus qua pœna punitur faciens aliquid contra dominum, eadem tenetur si facit contra filium domini.in.l.cum aliter.§.domini. nume.1. ff.ad senatusc.sylla.fo.192.

3 Vasallus vasalli mei an sit vasallus meus.in.l.si quis à liberis.§. si quis à liberti.nu.1.ff.de libe.agno.fo.42.

4 Vasorum appellatione veniunt omnia vasa apta ad portandum vinum.in.l.vino.§.illud.numero.1.ff.de vino tritico & oleo le.fo.80.

Vbi maius periculum,ibi agendum cautius.in.§.& qm̃.numero.2. in authẽ.de testib.fo.43.

5 Vectigal à tributo,in quo differat.in.l.prætor.§.hic titul⁹.nume.1.ff.de publica.&.vectiga.fo.51.

5 Vectigal si duo successiuè licitantur per licitationem secundi non idonei,non liberatur primus,in.l.licitatio.nume.1.ff.de publica & vectigal folio.55.

5 Vectigal si probetur quem exegisse de quibusdam rebus temporis debitor,ex hoc non poterit de omnibus exigire,sed de illis tantum. in.l. si publicanus.§.in omnibus.nu.4.ff.de pub.& vectigal.fo.53.

5 Vectigal pro animali soluit mulio,pro soma,soluit dominus somæ.in.l. prætor.§.hic titulus.numero.6.ff.de publ.& vectig.ff.de public.& vectigal.fo.51.

Vectigal pro soma,quæ purtatur super animali,soluit domin⁹ somæ:si pro animali,nil debet solui secũdũ legẽ vectigalis.ibi.nume.7.

5 Vectigal pro parte soluens, non tenetur sæpius soluere. in. l. interdum.§. quoties, numero quarto .ff. de publica. & vectigal. folio.57.

Vectigal,pedagia,& similia locantur.in.l.cæteri.§.qui maximos.nu.1.ff. de publica.& vectigal.fo.55.

7 Vectigalia sunt munera realia.in.l.placet.nu.14.C. de sacrosanctis ecclesijs.fo.15.

5 Vectigalia & pedagia sunt numera personalia.in.l.prætor.§.hic titulus.numero.5.ff.de publica.& vectigal.fo.51.

Et quod veterani & clerici non tenentur ad vectigalia, & pedagia ibidem.

5 Vectigalis dandi onus incumbit possessori.in.l.imperatoris.nu.1.ff.de publica .& vectigal.fo.53.

Vectigal est nomen generale ad omne,quod fisco pro aliqua re præstatur in.l.imperatores.nu.2.ff.de pup.& vectigal.fo.53.

3 Vectigalis exigendi ius tollitur cousuetudine.in.l.licitatio.§.earum rerum nu.1.ff.de publica.& vectigal.fo.54.

5 Vectigalium emptores,non possunt exigere de rebus,que mittuntur ad exercitum.in.l.licitatio.§.res.numero primò.ff.de pub.& vectigal.folio.54.

5 Vectigalium conductor,si non soluit,an possit statim expelli.in.l.vectigalia.§.nondum.nu.1.ff.de pup.& vectigal.fo.54.

Et intellectus ad textum.l.quæro.§.interlocutorem.š.loca. quòd ibi fuit conuentum,vt non expellatur,ideò biennium expectatur ibidem.

5 Vectigalium conductori,propter sterilitatem fit remissio.l .cotem.§. qui maximos.nu.2.ff. de publica.& vectigal.fo.55.

7 Vecturalis qui iter consuetum non seruant, tenentur si res perdatur.in.l.cum proponas.numero.1.C.de nauti.fœno.fo.171.

7 Velleiano quòd renuntietur.in.l.mulieribus.numero.4.C. ad senatusconsult.velleia.folio.161.

7 Vendens ex officio sibi iniuncto nunquam tenetur de euictione.in.l.alio hærede.nu.25.ff.de alimẽ.& ciba.lega.fo.91.

7 Vendens rem alicui à se possessam,potest etiam pro tutione rei,cedere omnem actionem personalem sibi competentẽ.in.l.per diuersas.nu.21. C.manda.folio.172.

7 Vendens rem alienam,quando dicatur vendere suo nomiue.in.l.mater tua.nu.10.C.de rei vendica.fo.125.

Et vendens rem alienam,vt alienam:dicitur alieno nomine vendere. ibidem.numero.11.

6 Vendens vinum vltra prohibitionem pluribus personis vna die,pro pluribus delictis punitur.in .l. inficiando.§.infans.ff.de furt.numero.4.folio.129.

6 Vendens calicem non consecratum non incidit in.l.iul.maiest.in.l.nõ cõtrahit.ff.ad leg.iul.maiest.nu.2.fo.167.

6 Vendens rem nomine alieno quãdo possit habere fidem de pretio?in.l. si procurator.§.j.ff.de iure fisc.nu.2.fo.230.

6 Vendens rem duobus successiuè an teneatur?in.l.nullus videtur. ff. de reg.iuris.nu.1.fo.262.

6 Vendens rem tenetur facere instrumentum secundùm consuetudinem ciuitatis.in.l.ex ea parte.ff.de verb.oblig.nu.2.fo.46.

Vẽdens rẽ cum pacto ne alienet̃,si fiat alienatio,quòd primò vẽdẽs nõ possit ,ppria authoritate rẽ alienatã apprehẽdere ĩ.auth.vt decre.cõ.ecc. re.nu.4.fo.27.

5 Vendens rem habita fide de pretio,cur non habet priuilegiũ in pretio, sed mutuãs,vt nauis emat̃,habet priuilegiũ?in.l.qđ qs.ff. de priuile.cre. numero.1.fo. 141.

5 Vendens rem alienam,an transferat dominium,habita fide de pretio.in l.à diuo.pio.§.sed si emptor.ff.de re iudi.nu.2.fo.124.

2 Vendens fundũ in fraudẽ fisci,vt pœnam euadat,qñ possit postea eũ repetere.in.l.iusiurãdũ.§.,pcurator.nu.6.de iureiuran.fo.30.

2 Vendens & promittens pro suo dato & facto tãtũ quòd etiã teneat̃ pro facto illi⁹,cuius est hæres.in.l.si seruus.numero.4.ff.de cond.furti.fo.68.

2 Vendens vt procurator,tenetur de euictione.in.l.seruũ titij.nu.1.ff. mãdati vel contra.fo.110.

Et si res non verè sed fictè euincitur:agitur actione ex empto. ibidem numero.2.

2 Vendens domũ si excipit,quòd habitãtibus leceat habitare,an intelligatur de his quibus gratis concessit.in.l.si mercedem.§.si habitatoribus.nume.3.ff.de actio.emp.fo.126.

2 Vendens rem ratione possessionis,debet præstare si esse potiorem in possessione.in.l.si in emptione.§.rei suæ.numero.3.ff. de cõtrahẽ.emp. fo.117.

5 Vendens rem alienam respectu quasi dominij,si succedit quasi domino, qñ purgetur vitium.in.l.cũ vir.nu. 15.ff.de vsusca.& vsurpa.fo.111.

Et si quis vendidit rem titij domini,tanq̃ negotiorũ gestor,qui domino successit:anteq̃ ratum dominus haberet,an ius emptoris confirmetur. ibid.nu.16.

Vendens rem procuratorio nomine domini,si succedit domino, quãdo venditio confirmetur.ibi.nu.17.

3 Vẽdẽs boues quòd pro pretio non soluto non possit repetere boues & idem in mutuante pecuniam,vt ex qua empti sunt boues,quòd non potest petere boues.in.l.si cũ dotem.§.si mulier.nu.10.ff.solu.mat.fo.17.

2 Vendens ignoranter rem vitiosam, quando teneatur q̃tominoris emptor fuisset empturus:& quando teneatur ad totale interesse.in.l.iulianus.numero.5.ff.de actio. empti.fo.123.

Vendens rem

8 Vendens rem tanq̃ tutor, vel curator, licet non teneaẽ de euictione: tenetur tamen ſe oſtendere talem legitimum.in.l.cum iure.nũ.1.C.credi.euic.pig.non debere.fo.116.

1 Vendens & tradens rem quam quis poſsidebat ſine titulo ad quam habebam publicianam tenetur hoc ędicto. in .l. quia etiam .§. opus quoq; nouum.nu.1.ff.de aliena.iudi.mut.cauſa fac.fo.145.

1 Vendens ex neceſsitate non cauet de dupla.in.l.qui erat.nu.3.ff. familiæ erciſ.fo.196.

1 Vendens frumentum pro maiori pretio, q̃ ꝙ taxandũ erat de proximo & id ſciebat quòd teneatur de hoc emptori.in.l. contra. nu.1. ff.de leg.& ſena.fo.17.

4 Vendens vel donans maiorem partem patrimonij : præſumitur in fraudem facere.in.l.nomen.§.filio.numero.3.de leg.tertiò.fo.56.

4 Vendens fructus domus pro centum annis dicitur alienare.in.l.codicillis.§.inſtituto.nu.4.ff.de lega.ſecũ.fo.49.

7 Vendere quòd quis cogatur.& in vendẽdo quòd poſsit modus ſtatui.in.l.negotiatores.nu.1.C.de epiſco.& cleri.fo.30.

7 Vendere omnia bona ſua præſentia & futura nũ quis poſsit. in .l. ne quæſtione.nu.15.C.de pac.fo.58.

Vendere rem ſuam quòd quis cogaẽ pro vtilitate reipub.in.l.apud quos.nu.4.C.de debito.ciui.lib.xj.fo.42.

1 Vendere etiam minus iuſto pretio quando quis rem ſuam cogatur. in.l.omnia.§.cura carnis.nu.1.ff.de offi.præfec.vrb.fo.33.

4 Vendere eſt factum licet nõ merum.in.l.cui vſuf. nu.5.ff. de vſufru. leg.fo.73.

7 Vendicans rem, debet reſtituere debitum vel pretium. in.l.ſi cum.nu.3.C.de reſtitu.militũ. fo.102.

4 Vendicari quod poteſt non venit in generali legato liberationis.in l.creditor.§.titia.nu.1.ff.de libe.lega.fo.100.

5 Vendicare nũ quis poſſet rem, quam poſsidet ciuiliter & naturaliter, reſpectu detentationis, quæ eſt apud alium.in.l. ſi ventri.ff. de priui.credi.nu.2.fo.140.

5 Vendidi tibi de præſenti fundum, & Sempronius facit examinare teſtes ad æternam rei memoriã, quòd illũ fundũ ante ſibi donaui vigore horum teſtiũ an poſsit agere cõtra te emptorem? in.l.ſi mater filij.§.vlt.ff.de excep.rei iud.nume.1.fo.172.

5 Vendita tibi re cum pacto de retrouendẽdo: pro eodẽ pretio intra tantum tempus obligas : & poſtea reuendis: illa res tranſit cum illa obligatione.in.l.in diem addicto.nu.2.ff.de aqua plu. arcen. fo.49.

Et an venditor habuit, quia dicit ſe deceptum vltra dimidiam, an pignus reſoluatur.ibi.nu.3.

7 Venditio ſi eſt facta ad menſurã, an dicatur venditio perfecta antequàm fundus menſuretur.in.l.cũ conuenit.nu.1.C.de priui.& commo.rei vendi.fo.175.

6 Venditio rei prohibitę alienari, etiam inter ſcientes, quando valeat. in .l.continuus.§.cum quis ſub hac conditione.ff. de verbo. obliga. nu.3.fo.56.

6 Venditio rerum fiſcalium ſemper videtur fieri ſub pacto adiectionis in diem: ſecus in vẽditione rerum ciuitatis, niſi habeat priuilegiũ. in.l.lucius.§.vlti.ff.ad municip.& de inco.nu.1.fo.241.

2 Venditio omnium bonorũ, quòd præſumatur fraudulosa.in.l. qui teſtamento.nu.3.ff.de nautico fœnore.fo.151.

2 Venditio ſi fiat decem corbium frumenti, ꝙ naſcitur in tali fundo ſi minus naſcatur in eo fundo, fit remiſsio.in.l.ſi merces.§.vis maior nu.7.ff.de locato & conducto.fo.130.

5 Venditio rei alienę ex iure ſuperueniente authori, quòd cõfirmetur quo ad publicianam, & vſucapionem, non quòd emptor ſit ſtatim dominus.in.l.cum vir.nu.8.ff.de vſucap.& vſurpa.fo.111.

5 Venditio facta de re vi poſſeſſa ſciẽti, quod valeat.in.l.cũ vir. nu.3. ff.de vſucap.& vſurpa.fo.111.

Venditor rei alienę, quando emptor eſt ſciens, an teneatur de euictione.ibi.nu.4.

5 Venditio bonorum latitantis, ſeu miſsio in poſſeſsionem ex ſecũdo decreto: ſi eſt facta omnibus requiſitis, & facta pro debito: cui exceptio obſtabat, eſt nulla.l.Fulcinius.§.cum hoc.ff.qui.ex cau. in poſ. ea,nu.6.fo.136.

5 Venditio an ſit nulla ipſo iure, vel per reſtitutionẽ in integrum: cũ deficit aliquid de ſubſtantialibus.l.Fulcinius.§.ſi quis bona poſſed. ff.quib.ex cau.in poſ.ea.nu.1.fo.136.

Venditio & pretij ſolutio, probari poteſt per teſtes : & ibi quando hoc poſsit.in.l.& ſi inſtrumenta.nu.4.C.de fide inſtru.& iure haſtæ fiſca.lib.10.fo.7.

Venditio facta à fiſco retractatur propter tributa, non ob aliam cauſam.in.l.quæcũq;.nu.1.C.de fide inſtr.& iure haſtæ fiſca. lib.10.f.8.

Venditio, ſi probetur pacto fieri ob vtilitatem publicã, non poteſt cum authoritate iudicis fieri ſecus ſi ob priuatam.in.l.ſi quis.nu.1.C. de agrico.& cenſi.lib.xj.fo.43.

Venditio facta ſine ſolennitate, & concluſione pretij, etiam à fiſco, non valet, in leg.duplex.nu.2.C. de fide inſtru. & iure haſtæ fiſca. lib.10.fo.7.

4 Venditio facta per executores ſi contineat quòd pretium habuerũt & receperunt in præſentia mei notarij, licet non appareat ſatiſfactũ legatarijs: emptor eſt ſecurus.in.l.alio hærede.nu.24.ff.de ali.& ciba. lega.fo.91.

5 Venditio bonorum latitantis vt fiat, debet de debito conſtare. in.l. hæreditarium.ff.de bo.au.iudi.poſ.nu.2.fo.138.

Venditio facta per prælatum, an valeat, quãdo pretium rei vẽditæ, non ſit ſolutũ creditori eccleſiæ, prout ſolui debebat. in.§. quæcũq; verò.nu.7.in auẽ.vt ſponſali.lar.fo.55.

5 Venditio bonorum creditoris facta ad inſtantiam vnius, quando proſit alijs creditoribus.in.l.cũ vnus.ff.de bo.au.iud.poſ.nu.3.f.139.

Venditio rei dotalis facta à muliere marito conſentiente, an valeat? remiſsiuè.in.§.Et multo. nume.9. in auẽ.vt immobi. bo.ante nupt. do.fo.30.

2 Venditio an poſsit contra emptorem agentẽ excipere venditionem ſimulatam.in.l.ſicut.§.ſuperuacuum.nu.8.ff.quibus mod. pign. vel hypo.fo.145.

Venditio rei fiſcalis, vel eius debitoris, vt valeat, quę interuenire debeant.in.l.quod in libel.nu.9.C.de fide inſtru.lib.10.fo.7.

2 Venditio ad menſuram quando dicitur fieri.in .l.iulianus.§. ſi titius. nu.1.ff.de actio.emptio.& vendi.fo.123.

8 Venditio propter tributa non ſoluta facta, quæ requirat vt efficax ſit.in.l.cum aſſeueras.nu.1.C.de pręſcrip.xxx.vel.xl.an.fo.60.

1 Venditio rerum minoris, vel eccleſiæ facta, non ſeruata ſolennitate etiam ſi conditio eorum non ſit facta deterior nõ valet. Et inter perſonas diuerſorum ſtatuum quantum ad præſentem materiam nulla eſt differentia.in.l.cum hi.§. eã tranſactionem.nu.3.&.4.ff. de tranſactio.fo.95.

8 Venditio pignoris intra quantum tempus fiat. in.l. eos quos. nu.9. C.de execu.rei iudi.fo.79.

4 Venditio fundi quando eſt certus, valet: licet fines omittantur à notario.in.l.cum pater.§.vicos.nu.1.ff.de lega.ſecundo.fo.46.

7 Venditio bonorum ſi fiat contra non latitantẽ, an ſit nulla ipſo iure, vel ſit opus reſtitutione.in.l.ignorare. numero.1.C. de reſtitu. militum.fo.101.

Et an ad hoc vt perueniatur ad venditionem bonorum contra latitantem ſit neceſſe quòd præcedat primum, & ſecundum decretum. ibi.nu.2.

7 Venditio liberi hominis non prohibetur, ſed dominij tranſlatio. in l.non dubium.nu.18.C.de legi.& conſti.prin.fo.33.

2 Venditio quòd præſumatur ſimulata, quando emptor patitur venditorem poſsidere & quãtum tempus requiratur. Et quid ſi in inſtrumento vẽditionis ſit oppoſitum.in.l.ſicut.§.ſuperuacuũ. nu.4. ff.quibus mod.pig.vel hypo.ſol.fo.145.

Venditio non præſumitur ſimulata ſi venditor remanſit in poſſeſsione & reſpondeat de fructibus emptori.ibi.nu.6.

Idem quando emptor reſeruat vſumfructum fundi.bi.

5 Venditione facta per procuratorẽ, nullam habet victor actionem. in.l.à diuo pio.§.ſed ſi emptor.nu.1.ff.de re iudi.fo.124.

Et vendens rem alienam, an transferat dominium habita fide de pretio.ibi.nu.2.

6 Venditione facta à duobus cum pacto de retrouendendo intra certum tempus, vno volente reemere, emptor non tenetur reuendere, partem.in.l.ſi quis alieno.ff.de ſolu.& alie.nu.4.fo.92.

5 Venditione facta per executorem nullam habet victor actionẽ.in.l. à diuo pio.§.ſed ſi emptor.ff.de re iud.nu.1.fo.124.

4 Venditione prohibita, videẽ prohibita omnis alienatio.in.l.filiuſfa. §.diui,nu.18.ff.de leg.primo.fo.28.

8 Venditione prohibita per teſtatorem, videtur prohibita donatio. in.l.ſi contra.nu.2.C.de vſucap.pro emp.fo.59.

2 Venditionẽ rei meæ quòd poſſum habere ratam re perempta, vt in ſubſidium conſequar pretiũ .in.l.venditor.nu.2.ff.de hęredi.vel actio.vendi.fo.119.

7 Venditionem rei ſuæ, qui ratam habet ſibi pręiudicat.in.l.nec ſi maior.nu.2.C.ſi in communi eademq; cau.&c.fo.94.

In vẽditionibus rerum fiſcalium fiendis ſub haſta, tempus ſtatuitur arbitrio iudicis, augendo, non minuendo.in.l.ſi tempora.numero.1. 7.&.8.C.de fide inſtru.& iure haſtæ fiſca.lib.10.fo.7.

6 Vendito prædio poſt fructus perceptos, tamen ante penſionem ſolutam, an tota penſio debeatur emptori.in.l.valerius.§.vlt.ff.de iure fiſ.nu.1.fo.234.

6 Vendito fundo pro centũ, appoſito pacto quòd ſi apparuerit fundum emphyteuticum, fieret diminutio precij arbitrio Titij. Titio mortuo recurritur ad iudicem.in.l.ſi quis arbitratu.ff.de verb.oblig. nu.4.fo.20.

4 Vendito libro & facto termino pro ſolutione pretij vnius anni terminus incipit currere à tempore perfecti contractus vltima perfectione.in.l.ſi cui legetur.nu.5.ff.de leg.primo.fo.15.

2 Vendito fundo ſaluo iure coloni, quod intelligiẽ de omnibus præter quàm de ipſo vendente.in.l.ſi mercedẽ.§.ſi habitatoribus. nu.2.

ff.de actio.empt.& vendi.fo.126.

7 Venditor non potest esse testis pro emptore. in.l. omnibus.nu.1.C. de testibus.fo.151.

7 Venditor nō liberatur, nisi tradat possessionem vacuā omnimodo. in.l.cum res.nu.9.C.de proba.fo.144.
Et venditorē fuisse dominum, qualiter probabitur.ibi.nu.11.

7 Venditor si res euincat̃ ex causa antecedētis contractus, an teneatur de euictione.in.l.post perfectam.nu.1.C.de pericu. & commod. rei vendi.fo.175.
Et venditori litem motam, quomodo sit denūtiandū.ibi.nu.8.
Et an venditori scienti litem motam sit denutiandum.ibi.nu.3.

7 Venditor, si vult emptorem defendere, an possit iudiciū suscipere inuito actore.i.l.i rē actio.nu.1.C.vbi in rē actio exerceri debeat.f.118.
Venditor potest suscipere iudicium, vt simplex defensor nō tamen animo nouandi.ibi.nu.2.

6 Venditor non potest appellare quando emptor est condemnatus vt contumax.in.l.ab executore.§.j.ff.de appel.& rel.nu.2.fo.215.
Venditor intra biduum emptore victo appellat.ibi.nu.3.
Emptor pro venditore, vel econtra, testimonium ferre non pōt.ibi.

6 Venditor qui non promisit emptori fructus, an teneatur.in.l. venditores.ff.de verb.obli.nu.1.fo.38.
Et Clausula, & promisit reficere omnia damna & expensas litis, & extra quid operetur.ibi.

5 Venditori scienti litem motam, etiā potest denuntiari per emptorē vt teneatur defendere.in.l.nō solum.§.morte.nu.52.ff.de noui ope. nuntia.fo.19.

5 Venditor contra emptorem non potest opponere vēditionem esse factam in fraudem priuati, vel fisci, vel fictitium: ex aliqua honesta causa, sic.in.l.qui alienum.nu.6.ff.de dona.fo.65.
Venditor qui scit emptorem ingredi in possessionem rei emptæ, videtur sibi rem tradere.in.l.quicunq;.nu.5.C.de apochis publi. & de descriptio.lib.10.fo.17.
Venditor consanguineus veniens ad defensionem emptoris extranei, an petat ex sua persona causam compromitti, vigore statuti mandantis causam inter consanguineos cōpromitti. in.l. si minori.nu.5. C.de iure fisci.lib.10.fo.4.

2 Venditor generis quòd teneatur ad translationem dominij, non ex natura contractus, sed ex natura rei.in.l.mutuum damus.nu.7.ff. de rebus credi.si certum peta.fo.4.

5 Venditor vel mulier agēs, quādo præiudicet emptori, vel viro.in.l. sæpe constitutum.ff.de re iudic.nu.4.fo.130.

1 Venditor etiā tenetur defendere emptorem in controuersia quæ fit resistendo ipsi emptori.in.l.qui absentē.nu.6.ff. de procu. fo.112.

1 Venditor qualiter tenetur ad sumptus litis.ibi.nu.7.

1 Venditor qui venit ad defensionem emptoris, an possit ex persona sua petere, ꝙ ea compromittatur vigore statuti? remissiuè. in .l.venditor.nu.1.ff.de iudic.fo.157.

2 Venditor quòd teneatur præcisè ad tradendū, si potest.in.l.certi cōdictio.nu.21.&.24.ff.de rebus credi.fo.9.
Venditor, si est dn̄s tenet̃ ad transferendum dn̄ium.ibi.nu.22.&.23.

2 Venditor in causa euictionis, an sit testis.in .l.nullus. nu.1.ff. de testibus.fo.154.

2 Venditor cum non inuenitur cui possit denuntiari, quid agendum. in.l.si dictum.§.si præsente.nu.1.ff.de euictio.fo.147.

2 Venditor si promisit habere licere pro se & hæredibus suis, quando teneatur etiam de euictione extraneorum.in.l.emptorem.§.qui aūt. nu.1.ff.de actio.emp.fo.122.

2 Venditor cedit actiones pro re euicta contra authorem suum.in.l.in creditore.nu.1.ff.de euictio.fo.147.

2 Venditor rei euictæ, si præstat ęque bonam, an liberatur.in.l. si quis fundum.nu.3.ff.de locato & conduc.fo.127.

2 Venditor, an possit præcisè compelli ad rem tradendam. in .l. si res venditæ.nu.12.ff.de actio.emp.& vendi.fo.120.
Venditor si in prima causa fuit condemnatus ad interesse quia rem non dabat: appellauit in causa appellationis: an dando rem liberet̃ ab interesse.ibi.nu.14.

2 Venditor, quòd teneat̃ de euictione eo ipso, quòd vendidit, & tradidit, & pretiū est solutum.in.l.ex empto.nu.3.ff.de act. empt. fo.121.
Et quare emptor tenetur ad pretium tradendum: non autem venditor ad rem tradendam.ibi.nu.5.

1 Venditor qui constituit se nomine emptoris possidere, videtur tradere: poterit tamē rei vend. vel vti possidētis conueniri non actione ex vendito vt tradat.in.l.ab emptione.nu.7.ff.de pact.fo.93.

2 Venditor quando tradit alteri, & sic non emptori, cui iustè arbitrabatur tradere posse: quòd liberet̃ ab emptore, & ei teneatur cedere actionem.in.l.cū fundus.§.seruū tuū.nu.9.ff. de rebus creditis.f.20.

1 Venditor si affert se defensioni, an ex hoc paretur exceptio emptori.in.l.si quis re.§.itē si rem.nu.4.ff.de peti.hære.fo.169.

1 Venditor non potest esse testis in causa rei venditę pro tēpore.in.l. eos terminos.nu.1.ff.fini.reg.fo.194.

2 Venditor quòd teneat̃ exhibere emptori, cum expedit instrumenta quæ pertinent ad fundum.in.l.creditor.nu.1.ff. de actio.emp.fo.126.

8 Venditori scienti litē motam, est denūtiandum.in.l.emptor.nu.1.C. de euictionibus.fo.115.

1 Venditori etiā scienti litem motam est denunciandum.in.l. qui absentem.nu.1.ff.de procu.fo.111.
Denunciandū est venditori nō solū litem motā, sed petere ꝙ veniat ad defendendum, in.l.qui absentem.nu.2.ff.de procu.fo.111.

6 Venditori scienti litem motam, an sit denunciandum.in.l.denūciasse.§.quid ergo.ff.ad leg.iul.de adul.& stup.nu.2.fo.172.
Regula, eum qui certus quando habeat locum.ibi.

3 Venditori scienti litem motam non est denunciandū per emptorē. in.l.solu.ma.§.volunt autem.nu.7.ff.solu.ma.fo.7.

6 Venditoris est periculum an actio furti debeat cedi emptori.in.l.eū qui.ff.de furtis.nu.3.fo.121.

6 Veneti ex longa consuetudine dicūtur habere iurisdictionē in mari suo.in .l.iniuriarū actio.§.si quis .ff. de iniur. & famo.libel.nu.2.fo.140.

3 Venetijs & apud tartaros ius dicitur manus regis.in.l.rerū quidem. nu.3.ff.rerum amo.fo.39.

6 Venenum emens causa dādi, licet nō dederit, punit̃.in.l. lege Pompeia.ff.ad le.Pō.de parri.n.1.fo.181.

7 Venia si petita fuerit, nec exceptū ꝓ patrē, an valeat processus.in.l. qui in potestate.nu.2.C.de in ius voc. fo.49.

3 Veniens ab intestato quando propter aliquid non potest adire, & in omnē euentum cognoscit se futurum hæredem: si decedat transmittit hæreditatem.in.l. ventre. nu.8.ff. de acqui.hære.fo.181.

3 Veniens ab intestato si vt filius omisit & vult venire vt legitimus, habet locū hoc ędictū.in.l.ꝗ omissa.nu.8.ff.si quis omis.cau.test.fo.192.

6 Veniēs contra transactionem vel aliam conuentionē, si est victus, pōt ad eam redire.in.l. qui romæ pecuniā.§.seia.ff.de ver.obl. nu.1.f.47.
Veniens ad allegandas causas absentiæ non condemnatur.in.l.liberto.§.litem.nu.1.ff.de neg.gest.fo.120.

4 Veniens contra voluntatem defuncti, in eo ꝙ est causa fideicommissi ab eiꝰ petitiōe repellit̃.in.l.cū pater.§.libertis.n.1.ff.de leg.2.f.46.

7 Veniens contra transationem iuratam: reddit data, soluit pœnam & perdit actionem.in.l.si quis maior.nu.7.C.de transac.fo.72.

1 Venientes ad nundinas possunt ibi conueniri. in.l. hæres absens.§. proinde.nu.3.ff.de iudi.fo.154.
Venientes de nouo in collegio, nō tenent̃ pro debito ante cōtracto. in.l.prouidēdū.nu.2.C.de decu.& eorum filijs.lib.10.fo.20.

4 Venire per vnde liberi, quid prosit cum secundùm tabulas habeat locum.in.l.æquissimum.nu.3.ff.de bo.pos.secundùm tabu.fo.181.
Venire contra actum suum quando quis possit.in auť. de non alie. aut permu.nu.6.fo.12.

2 Venire contra factum suū ad suum commodū, nū quis possit. in.l.si non fortem.§.si filius.nu.12.ff.de condi.indebi.fo.53.

3 Venire in suam tutelam quādo dicatur quis.in.l.cum ex filio. nu.6. ff.de vulg.& pup.sub.fo.153.

1 Venire aduersus factum propriū, quādo quis possit.in.l. post mortem.ff.de adop.fo.30.

6 Venire ad domum dicitur, qui iuxta domum venit. in.l. item apud. §.conuitium.ff.de iniur.& famo.libel.nu.1.fo.141.

1 Venire contra factum proprium, licet non validum de iure quando quis possit.in.l.per fundum.nu.1.ff.de serui.rust.præd.fo.186.

5 Venire in possessionem, si quis ex causa nō potuit, proinde est ac si venisset.in.l.si finita.§.illud quæritur.nu.1.ff.de dam.inte.fo.39.

3 Venter quando est institutus, & filiꝰ datus cohæres ꝓ qua parte erit hæres filius.in.l.cum quidam.§.suum hæredem.nu.2.ff.de acqui.hære.fo.175.

4 Verba ambigua statuti intelligēda sunt secūdū cōmunē vsum loquēdi.in.l.librorū.§.ꝙ tn̄ cassiꝰ.n.1.ff.de le.3.fo.60.

1 Verba singulis causis, intelligunt̃ singulis capitulis se inuicē nō compatientibus.in.l.in pecuniarijs.nu.8.ff.de ferijs.fo.72.

3 Verba preteriti tēporis apposita in instrumēto circa id ꝙ possibile fuit interuenisse tēpore cōfecti instrumēti ꝙ intelligant̃ in tempore pręsenti, & sic tpe quo cōfectū fuit instrumentum.in .l. post dotem nu.20.ff.sol.ma. fo.28.

4 Verba testamēti qualiter quis dicatur scire vt super ipso testamento possit transigi.in.l.scyphi.nu.3.ff.de optio.lega.fo.78.

3 Verba notarij quod intelligi debeant secundum iuris interpretationem.in.l.si quis filiabus.nu.4.ff de test.tu.fo.48.

3 Verba testis deponentis in vulgari quando non possunt redigi in latinum, cautela est quòd vulgariter scribantur.ibi.nu.5.

4 Verba arbitrio nostro: importāt arbitrium boni viri.in.l. verba.nu. 2.ff.de alimen.& ciba.lega.fo.89.

4 Verba dispositiua licet sint defectiua in eo quod non apparet persona grauati inducunt fideicommissum.in.l.peto.nume.1.ff. de leg. secundò.fo.42.

In Prælectiones Bartoli.

4 Verba teſtatoris qñ ſunt defectiua reſpectu ꝑſonę cũ debet dari, intelligit̃ tunc ꝙ teſtator voluerit hæredi inſtituto ꝓuidere.ibi. nu.2.

4 Verba depoſitiua ſeu præceptiua ad quęcunque relata, diſpoſitionem inducunt.ibidem.numero.4.

4 Verba enuntiatiua:futuri euentus vel deprecatiua ad grauatum relata inducunt diſpoſitionem.ibidem.nume.4.

3 Verba enũciatiua emiſſa propter ſe in actu odioſo ꝙ inducãt diſpoſitionem.in.l.qui volebat.numero.1.ff.de hære.inſtit.fo.131.

3 Verba enunciatiua emiſſa per modũ cauſæ quantũ ad dominiũ non inducunt diſpoſitionem ſed quantum ad actionem perſonalem vel exceptionem.ſic.ibidem.numero.3.

3 Verba vnius ſubtitutionis directæ ꝙ trahãtur ad aliam ſubſtitutionem directam.in.l.verbis ciuilibus.nu.8.ff.de vulg.& pupil.ſubſt.folio.143.

3 Verba enunciatiua per modũ cauſæ prolata, ꝙ videãt diſpoſitionẽ, etiam quò ad actionem.in.l.ſi ſocer.§.lucius.nu.4.ff.ſol.mat. fol.30.

1 Verba cũ effectu ſunt ſtatuenda.in.l.hoc edictum.§.hæc autem.ff.ꝙ quiſque iur.folio.54.

4 Verba adulatoria ad honoratũ directa,non inducunt diſpoſitionem in.l.generali.numero.1.ff.de vſuf.lega.fo.73.

3 Verba.hæc vis atq; poteſtas in diffinitione tutelæ poſita quid ſignificant.in.l.tutela.nume.1.ff.de tutelis.fo.46.

3 Verba deprecatiua quando inducant diſpoſitionem.in.l.& ne.nu.1.ff.de de confir.tuto.fo.52.

3 Verba.quando ſunt ſcripta in perſonam non extenduntur ad fieri facientem ſecus ſi ſunt ſcripta in rem.in.l.ſi ſeruũ.§.prętor ait.num.1.ff.de acqui.hære.folio.179.

3 Verba notarij ſcribentis ea quæ ſcripta ſunt, & addita mea propria manu ſcripſi & addidi,quid operentur?Et an ſi ſunt plures ſubſcriptiones & notarius dixerit ſimpliciter quæ ſubſcripta ſunt &c. an conſultò præſumantur ſubſcripta.in.l.quæ in teſt.§.& ideo. nume.1. ff.de ijs quæ in teſt.delen.fo.121.

3 Verba hæc quiſquis mihi hæres erit, & qualiter important tantum quantùm repetitio ab inteſtato.in.l.ex duobus.§.filium.num.1.ff.de vulga.& pup.ſubſt.fo.152.

3 Verba directa in codicillis an trahantur ad fideicommiſſum.in.l.verbis ciuilibus.n.4.ff. de vulg.& pup.ſub.fo.143.

3 Verba enunciatiua propter ſe quando inducant aditionem.in.l.gerit.nume.14.ff.de acqui.hære.fo.183.

3 Verba enunciatiua.emiſſa propter aliud quando probẽt animũ edẽdi.ibidem.numero.15.

3 Verba obliqua trahuntur ad directa expreſſa diſpoſitione defuncti.in.l.quærebatur.nu.1.ff.de mili.teſti.fol.164.

3 Item fauore libertatis.ibidem.

3 Verba directa ex diſpoſitione defũcti trahuntur ad fideicommiſſũ. ibidem.numero.2.Item ex ratione legis.ibidem.

4 Verba generalia præterita, non futura comprehendunt.in.l.paulo calimacho.§.pomponius.n.1.ff.de leg.iij.fo.55.

4 Verba enuntiatiua inducunt probationem eorum quæ in teſtamento ſunt geſta.ĩ.l.cum proponebatur.nu.1.ff.de legat.ſecundò.fol.37.

4 Verba diſpoſitiua ad quemcunq; directa, fideicommiſsi petitionem inducunt.in.l.titia cum.§.titia.nume.1.ff.de leg.ſecundò.fol. 34.

4 Verba generalia obſcura, declarantur per pręcedentia clara.in.l.titia cum.§.lucius.num.1.ff.de lega.ſecundò.fo.34.

3 Verba directa & ciuilia.in.l.cẽturio.n.15.ff.de vul.& pup.ſub.f.147.

Verba directa non ciuilia.ibidem.nu.16.

3 Verba diuerſa.qñ in diuerſis perſonis ſubſtitutis apponuntur.ſ.directa.communia & obliqua,qualis ſubſtitutio iudicabitur. ibidem. numero.41.folio.149.

3 Verba obliqua ſunt illa quæ ſonant,vt quis accipiat de manu alteri⁹ & ſic factum alterius quaſi teſtãtis requiritur. ibidem.nu.45.

3 Verba communia dicuntur quæ poſſunt habere vtrãq; ſignificationẽ,vel ꝙ quis de manu ſua accipiat,vel de manu alterius. ibi.nu.46.

5 Verba enunciatiua incidenter propter aliud emiſſa, non inducũt diſpoſitionem.in.l.ex hac ſcriptura.nu.2.ff.de dona.fo.66.

Et verba enunciatiua prolata propter ſe diſpoſitionẽ inducunt,ſi natura verborum hoc patitur.ibi.nu.3.

Verba enunciatiua incidenter propter aliud per modũ conditionis emiſſa,quando inducant diſpoſitionem.ibidem.nume.4.

Verba enuntiatiua,quando proferunt̃ per modũ cauſę,quando diſpoſitionem inducant.ibidem.nu.5.

Et verba enũtiatiua,ſi proferuntur per modum demonſtrationis. qñ diſpoſitionem inducant.ibi.nu.6.

Verba enunciatiua teſtatoris emiſſa propter ſe in pręiudicium tertij diſpoſitionem non inducunt.ibidem.nu.7.

Et verba enunciatiua propter ſe emiſſa relata ad honoratum, diſpoſitionem non inducunt.ibidem.nu.8.

Verba enunciatiua,ſi non proferuntur.ſed intelliguntur per dictionem taxatiuam tantũ:diſpoſitionem nõ inducũt:ſecus ſi proferunt̃. ibidem.numero.9.

Verba enunciatiua propter ſe emiſſa,circa ea,quę per defunctũ non ſunt diſponibilia,non diſponunt.ibidem.nu.10.

Verba enunciatiua quando iuramentum interuenit,ĩducũt ꝓbationem: ſiue principaliter propter ſe,ſiue incidenter.ſiue propter aliud ſiue ad aliũ directa,ſunt emiſſa:ſiue ſint publicata.& ponuntur quatuor effectus iuramenti.nu.11.fo.66.

Verba enuntiatiua emiſſa propter ſe, principaliter ad grauatum directa ſcienter, eorum, quæ per defunctum ſunt diſponibilia, inducũt diſpoſitionem,quatenus verborũ ſignificatio patitur.ibi.n.12.fo.67.

Verba enũciatiua in priuilegijs, an diſponant remiſsiuè.in.l. ex hac ſcriptura.ibidẽ.nu.15.folio.67.

Verba enunciatiua in contractibus prolata ad liberationem: diſpoſitionem inducunt:& quid quando ad obligationẽ.ibi.nu.16.

Verba enunciatiua in iudicijs ante litem conteſtatam, non inducũt probationem:poſt ſic.ibidem.nu.17.

4 Verba enunciatiua commemoratiua alicuius modi præcedentis ad illum,reſtringuntur.& quando diſponant.in.l.lucius.§.filiam. num. 1.ff.ad ſenatuſcõ.trebel.f.156.

4 Verba ſi deceſſerit ſine liberis, debent intelligi de his quos rogatus habere poteſt.in.l.hæredibus.§.titius.nu.1.ff.ad ſenat.trebell.fo.156.

4 Verba debent intelligi vt aliquid operentur.in.l.ſi quando quis. numero.1.ff.de lega.primo.folio.26.

4 Verba futuri temporis, propter fraudem hæredis,trahuntur ad tẽps teſtamẽti.in.l.nomẽ.§.filio.n.1.ff.de leg.tertio.fol.56.

4 Verba ſignificantia arbitriũ boni viri,remiſsiuè.in.l. in arbitriũ.nu.13.ff.de lega.ſecundo.folio.30.

4 Verba teſtatoris impropriantur vt diſpoſitio non reddatur inutilis. in.l.titia cũ.§.lucius.j.nu.1.ff.de lega. ſecundo.fol.34.

4 Verba directa, trahuntur ad fideicõmiſſum ſi iure directo non pñt valere.in.l. filiusfa.§.vt quis hæredẽ.nu.1.ff.de leg.primò.fo.27.

6 Verba qũo dicantur ambigua.in.l.quoties in ſtipula.ff.de verb.obliga.nume.1.folio.31.

Verba,integro ſtatu,appoſita in contractu,vel vltima voluntate,qd importent.in.l.ſi quando.nu.5.C.de bonis vacanti. & eorum incorpora.libro.10.folio.10.

4 Verba enuntiatiua non inducunt diſpoſitionem vltra verborum ſignificationem.in.l.titia cũ.§.caius ſeius.n.1.ff.de leg.ij.f.34.

4 Verba enunciatiua negatiuè ꝓlata,qñ inducũt diſpoſitionẽ.ibi.n.2.

4 Verba habere,& pertinere:quod trahantur ad fideicommiſ.in.l. fideicom.§.ſi filio.nu.1.ff.de leg.tertiò.fo.52.

4 Verba teſtatoris enunciatiua futuri temporis euentus, quẽ teſtator ſperabat venire propter ſuam diſpoſitionem,non inducunt diſpoſitionem in.l.pater filium.§.fundum.nu.3.ff.de leg.iij.fo.58.

4 Verba præſentis temporis reſtringuntur ad tempus teſtamenti.in.l. vxorem.§.teſtamento.j.nume.1.ff.de leg.iij.fo.58.

4 Verba directa in codicillis trahuntur ad fideicommiſſum.in.l. cum quis decedens.§.ſeiam.ff.de leg.iij.folio.57.

4 Verba debent intelligi ſecundum qualitatem perſonę ad quã referũtur.in.l.lex falcid.numero.2.ff.ad leg.falcid.fo.131.

4 Verba generalia debent ad tempus teſtamenti referri. in.l.teſtator. §.qui indiuiſam.nume.1.ff.de lega.ſecun.fol.50.

1 Verba enunciatiua de faciendo aliquẽ hęredem inducunt diſpoſitionem ad pias cauſas,inter liberos & fauore militis.in.l.tale pactum.§. pater.nume.3.ff.de pact.fo.91.

1 Verba debent ciuiliter intelligi.in.l.ſi cui.nume.3.ff.de ſerui.fo.184.

4 Verba inſtitutionis in re certa ſi ſunt relata ad inſtitutũ faciunt ipm hæredem:ſi ad alium inducunt fideicommiſ.in.l.pater filiũ.§.ex parte.numero.1.ff.de leg.tertiò.folio.58.

4 Verba enunciatiua futuri euentus emiſſa propter aliud non inducũt diſpoſitionem.in.l.pamphilo.nume.1.ff.de leg.tertiò.fo.58.

4 Idem ſi directa fuerunt ad honoratũ.ſecus ſi propter aliud,vel ſi fuerint directa ad grauatum.ibidem.nu.eo.

4 Verba enunciatiua legatorum de pręterito non inducunt diſpoſitionem.in.l.ſi ita.nume.2.ff.de leg.primo.fo.18.

Verba enunciatiua futuri euentus inducũt tantũ cõditionẽ. ibi.n.2.

4 Verba ſententiæ quæ dicunt non deberi id quod teſtator ĩ vſus ſuos conuertiſſet intelligũtur ita ꝙ conuerſum duraret.in.l.lucius.nu.1.ff. de leg.ſecundò.folio.48.

1 Verba edicti debent intelligi de metu inſtanti.in.l.metum.ij.nume.1. ff.quod metus cauſa.fol.124.

1 Verba enunciatiua ꝓlata per principem faciunt fidem.in.l.omnia. §.cum vrbem.nu.1.ff.de off.prefe. vrbis.fo.32.

1 Verba negatiuè prolata: etiam ad iudicem relata,actionem & exceptionem producunt, affirmatiuè verò officium iudicis.in.l.metum. ij.§.ſed quod prętor.nume.3.ff.ꝙ metus cauſa.fo.125.

4 Verba directę ſubſtitutionis an obliquãtur.in.l. pater ſeuerinam.§. conditionum.nu.1.ff.de condi.& demon.fo.130.

6 Verba ſubiunctiui modi licet ſint temporis pręteriti,tñ ad futurum trahuntur.in.l.qui romæ pecuniam.§.augerius.ff.de verbo. oblig.numero.1.folio.47.

Index singularium materiarum.

4 Verba ista volo executioni mandari annua,bima,trima die,quid importent.in.l.talis scriptura.§.hanc autem.nu.4.ff.de lega.j.fo.11.

2 Verba enunciatiua per modũ causę prolata,quòd inducant dispositionẽ.in.l.cũ tabernã.§.idẽ quæsiuit.nu.2.ff.de pigno.fol.140.

1 Verba ista si negotia mea gesseris &c.non inducunt mandatum.in.l.si pupilli.§.videamus.numero.8.ff.de nego.gest.fol.116.

4 Verba directa quando trahantur ad fideicõmissum.in.l.sceuola respondi.nume.2.ff.ad senatuscõ.trebel.fol.156.

1 Verba generalia seu indefinita sunt intelligenda ne contradicant alteri legi:& ita in dictis testiũ.in.l.solent.§.non verò.ff.de offi. procõ.& leg.folio.37.

8 Verba enunciatiua non disponũt, in prẹiudiciũ eius, qui grauari nõ potest.in.l.verba.num.1.C.de testa.& queadmo.testa.ordi.f.16.

8 Verba directa,& obliqua,sumuntur in iure tribus modis.in.l.omne verbum.nu.2.C.communia.de legatis.fo.47.

8 Verba ratione materię impropriantur.in.l.edicto.§.sinautem aliqs.nume.4.C.de edict.diui Adri.tol.fol.36.

8 Verba quæ directa,& quæ obliqua.in.l.eã quã.n.7.C.de fideicom.folio.45.

Verbum,simpliciter quomodo accipiatur remis.ibi. nu.8.

4 Verba enunciatiua testatoris in modum causæ emissa, licet non inducant dispositionem,tamen inducunt doli exceptionem.in.l.demõstratio.§.quod autem.nume.15.ff.de condi.& demõ.fol.120.

2 Verba quæ in instrumentis ponuntur quòd si plus valet donat,qd efficiãt.in.l.si quis donationis.nume.1.ff.de cõtrah.emp.fol.117.

2 Verba ea conditione,ꝙ non faciant conditionem,nisi natura verborum hoc importet.in.l.si societatem.§.arbitrorum enim.nume.2.ff.pro socio.folio.113.

2 Verba cõtractuum innominatorum an proferantur in tempus pręsens,vel in futurum nil refert.in.l.naturalis.§.sed si facio . nu.6.ff.de pręscriptis verbis.folio.136.

2 Verba quę in instrumentis apponuntur,ꝙ facit procuratorẽ in rem suam,quid prosint.in.l.si in rem.nu.1.ff.de euictio.fo.148.

2 Verba edicti absolutè posita,ꝙ verificentur,etiam in eo qui in nullius est potestate.in.l.licet.nu.2.ff.de peculio.fo.97.

8 Verba enunciatiua emissa principaliter propter se,inducunt dispositionem,emissa propter aliud non,nisi in testamento militis.in.l.ex his verbis.numero.1.C.de testa.mili.fo.15.

8 Præteritio filij facta sciẽter à milite,habeṫ pro exhæredatione.in.l.sicut certi.nume.1.C.de testa.mili.fo.15.

8 Verba præteriti temporis,non extenduntur ad futura.ĩ.l.j.nu. 2.C.de impub.& ali.subst.fo.22.

Verba vos inuicem substituo, non continent nisi directas.s.tantùm vulgarem,& pupillarẽ,nisi impugnaret disparitas personarum.in.l.hæreditatem.nume.1.ibi.fo.22.

3 Verba ista quisquis mihi hæres erit.videntur extendi ad successores ab intestato.in.l.si quis cum.numero.2.ff.de iur.delib.fo.199.

2 Verba, si deus fecerit aliud de filio meo,ꝙ intelligantur,si morietur.in.l.publia menia. nu.4.ff.depositi vel contra.fo.103.

Verba enunciatiua in contractibus,ꝙ inducant probationem,nõ obligationem.ibidem.in.§.titius sempronio.numero.1.

2 Verba generalia quando recipiant restrictionem de habilitate.in.l.j.nume.3.ff.de eo quod certo loco.fo.71.

2 Verba,actio non detur,ꝙ in ciuilibus non impediant actionem,licet in criminalibus impediant ipso iure,sed inducunt exceptionem, & an impediant litis contestationem.in.l.& primo.n.2.ff.ad senatuscõ.velleianum.folio.100.

2 Verba actionem non dabo,vel actio non detur,quòd non tollant actionem ipso iure in ciuilibus.secus in criminalibus.in.l.nam postea nume.4.ff.de iureiuran.fo.25.

2 Verba impropriantur,vt sustineatur libellus,iuramentum, & dictũ testis.in.l.sed & si possessori.nu.5.ff.de iureiuran.fo.27.

4 Verba testatoris in dubio intelligi debent,ita quòd non sit in cõstructione peccatum.in.l.plautius.nu.1.ff.de auro & argen.leg.fo.94.

2 Verba in contractibus impropriantur.in.l.si tibi.num.1.ff. de rebus creditis.& de certi condi.fo.16.

2 Verba libelli,quòd debent intelligi secundùm naturam proferentis in l.certi condictio.§.si nũmos. nu.7.ff.de rebus credi.fo.11.

Et quid si in libello peto centum : quia numeraui quæ reddere promisi,quòd procedat libellus.ibi.nume.8.

4 Verba præteriti,vel pręsentis temporis,in his quę ex mera voluntate testantis dependent trahuntur ad futura.in.l.si quis.nu.1.ff. de alimentis & cibarijs legatis.fo.87.

Verbum deuolui,an sit directum,vel obliquum.ibi.nume.4.

4 Verba præsentis temporis vel præteriti,prolata à lege ad futura referuntur nisi lex remissionem delictorum contineat.in.l.si ita legatũ.numero.2.ff.de auro & argento legato.fo.93.

Et verba præsentis temporis vel pręteriti ab homine prolata quando comprehendant futurum.ibidem.nu.3.

Et quòd verbum potest,trahatur ad futura.ibi.nume.3.&.5.

5 Verba enunciatiua in modum causæ prolata,exceptionem inducũt in.l.pater pro filia.§.j.ff.de excep.rei iud.nu.1.folio.177.

Verba illa,viso libello,litis contestatione,& iuramento calumnię,apposita in sententia,an per hoc probentur præcessisse.in authẽ.de tabellioni.nu.8.fo.24.

Verba enunciatiua testatoris,non iurata,non seruantur : & quando seruentur?remissiuè.in auṫ.de iureiuran.à mo.præstito.num.3.fo.25.

Verba ista nisi fortè castitatis concupiscentia qualiter accipiantur.in.§.quia verò aliqui.nu.1.in authen.vt liceat ma.& auiæ.fol. 52.

4 Verba futuri temporis restringuntur ad tempus mortis,& vltra non extenduntur.in.l.qui tibi.numero.1.ff.de auro & argento legato.folio.93.

3 Verba ista si filia mea decedat,antequam nuberet qualiter intelligantur.in.l.qui habebat.nume.3.ff.de vulg.& pupil.substi.folio.158.

3 Verba hęc ĩ memoriam humanæ conditionis quid significent.in.l.quidam in suo.numero.3.ff.de condi.insti.fo.161.

3 Verba ista ad quod tempus referantur,si dicatur,si non valet iure testamenti,valeat iure codicillorum.in.l.si posset me.nume.11.ff.de iure codicillorum.folio.198.

4 Verba simpliciter prolata iudicantur perinde ac si essent ad legatarium directa.in.l.si quis ita.§.si quis titio.nume.2.ff.de adimen.lega.folio.100.

Verba executiua relata ad hæredem, vel legatarium,qualiter intelligantur,et in summario.ibidem.nume.4.

Verba ista,trina, dena , in pœnis important geminationem.in.l.qui textrini.nu.1.C. de murilegulis.lib.xj.f.36.

3 Verba hæc quisquis mihi hęres erit sit hęres filio meo impuberi,quã substitutionem contineant.in.l.qui liberis.§.hęc verba.numero.2.ff.de vulga.& pupil.substi.fol.143.

4 Verba derogatoria apposita in testamento rupto ex causa præteritionis,ꝙ conseruentur per auctorem ex causa,quò ad legata.in.l.si qs in principio.nu.7.ff.de lega.tertiò.fo.54.

4 Verba essem,vel fuissem,quæ sunt optatiui vel subiunctiui modi licet sint temporis pręteriti:tamen trahuntur ad futurum.in.l. cũ quidam.nu.1.ff.de auro & argento lega.fo.93.

3 Verba enunciatiua quando probent in vltima voluntate.in.l. eius bona.nu.1.ff.qui test.fa.poss.fo.103.

6 Verba liberationis generalia referuntur ad omnes obligationes.ĩ.l.pluribus.ff.de acceptila.nume.1.fo.101.

7 Verba imperatiui modi important consilium : quando imperaṫ aliquid quod importat priuatam vtilitatẽ.in.l. age cum geminiano.numero.1.C.de transactio.fo.60.

7 Verba præteriti temporis important ipso iure.in.l.si quis maior.numero.10.C.de transact.fo.72.

7 Verba generalia in transactione,quando generaliter intelligantur,& quando restringantur.in.l.si de certo.nume.1.C.de transactio.fo.68.

Verba generalia generaliter intelliguntur,nisi aliter de mente proferentis appareat.& quando dicatur apparere de mente.ibidem.

Verba generalia pacti, vel transactionis,si generaliter intelligantur: vtrũ referãtur ad ea,quę actor ignorabat sibi cõpetere.ibi.n.4.f.49.

7 Verba quæ possunt intelligi sub conditione,& sub modo, qualiter intelligantur.in.l.cum mota.nume.2.C.de transact.fo.61.

Verbum suscipere,& recipere,& similia,quod intelligi debent ratione dominij.ibidem.nume.5.

7 Verba enunciatiua fauore liberationis,inducunt dispositionem,qñ principaliter sunt propter se emissa.in.l.cum testamentum.nume.3.C.de iur.& fact.igno.fo.36.

7 Verba intelligi debẽt secundum subiectam materiam,in qua posita sunt.in.l.ex sententia.nu.6.C.de receptis arbitris.fol.104.

7 Verba impropriantur propter voluntatem defuncti seruandam.in l.si vsusfructus.nume.4.C.de vsufruct.& habita.fo.127.

Et verba qñq; propriè,& qñq; impropriè sumuntur.ibid. nume.5.

Et verbũ dubiũ prolatũ ab actore,interpretaṫ ꝓ eo.ibi.nume.15.

7 Verba habuit,& recepit,referuntur ad tempus celebrati contractus.in l.si ex cautione.nu.9.C.de non nume.pe.fol.163.

Verba ista ad me pertineant:quod important restitutionem.in.l.et si non dotẽ.nume.1.C.de iure dotium.folio.184.

7 Verba ista,non spe futurę numerationis,non impediunt exceptionẽ nõ nume.pecu.ĩ.l.si ex cautione.n.2.C.de non num. pecu.fol.163.

7 Verba post vitam,intelliguntur de morte naturali.in auṫ.hoc locũ.nu.11.C.de secun.nup.fo.182.

Et verba ambigua in testamentis pro hæredibus interpretantur.ibidem.numero.12.f.183.

Et quòd verbum exigere,aliquando largius accipitur.ibid.nume.15.

1 Verba legis debent ĩtelligi secundum propriam significationẽ. in.l.ita vulneratus.nume.4.ff.ad leg aquil.fo.193.

4 Verba cõditionis intelligi debent vt si habeat adesse vel nõ esse.ĩ.l.ex facto.§.si quis ita.nu.1.ff.ad senatuscon.trebel.fo.148.

3 Verba si volet,in institutione posita faciũt de necessario voluntariũ.in.l.Cornelius.nu.1.ff.de hære.insti.fo.132.

Verba

In Prælectiones Bartoli.

6 Verba ista,arbitrio Titij,in contractu posita faciũt cõditionẽ:& eo nõ arbitrante,cõtractus est nullus:secus in vltimis volũtatibus.in.l. si quis arbitratu.ff.de verb.obli.nu.3.fo.19.

3 Verba nisi solenniter & deliberatè emittantur,in voto quis nõ obligatur.in.l.gerit.num.11.ff.de acquir.hære.fo.183.

6 Verba præsentis temporis nõ porriguntur ad futura.in.l.si stipulatus.§.cũ stipulamur.ff.de verb.oblig.nu.1.fol.31.

6 Verba enũciatiua alicuius solẽnitatis inter partes,probãt illã solẽnitatẽ,si partes ei renũtiare poterãt.in.l.sciendũ.ff.de ver.ob.n.4.f.15.

6 Verba dubia in stipulationibus conuentionalibus interpretãtur ex mẽte cõtrahentiũ,in Prætorijs,ex mẽte p̃toris.in.l.in cõuentionalibus.de ver.ob.nu.1.fo.23.

4 Verba restrictiua adiecto legato facto in codicillis,restringunt legatum factũ in testamẽto,cũ ipo legato facto in codicillis tacitè repetitũ.in.l.Aurelius.§.testator.nu.1.ff.de libe.leg.fo.99.

6 Verba iniuriosa multa faciũt vnũ cõuitiũ,& vnã vociferationẽ.in.l. item apud.§.ait prætor.ff.de iniur.& famo.libel.nu.1.fo.141.

6 Verba enũciatiua in cõtractibus inter easdẽ personas probãt,si enũtiantur super eo,super quo p̃partes liberè disponere possunt.in.l.si fortè.ff.de cast.pecul.num.4.fol.237.

4 Verba directa q̃ directò valere nõ possunt trahũt ad fideicõmissum in.l.ex facto.nu.1.ff.ad senatuscõsul.trebel.fo.147.

4 Verba obliqua adiecta certę rei nõ extẽdunt ad vniuersitatẽ bonorũ in.l.cogi.§. si q̃s.nu.3.ff.ad senatuscósul.trebel.fo.146.

6 Verba superflua apposita in cõtractu ad maiorẽ declarationẽ,non iuuant contractũ.in.l.& vno.§.j.ff.de acceptila.nu.3.fo.102.

4 Verbis instrumenti quãdo stetur in veritate.in.l.si quis .nu.3. ff.de liberatione legata .fo.97.

4 Verbis & re coniũcti cõiunctione legali dicuntur.in.l.re coniucti.n. 18.ff.de leg.iij.fo.64.

4 Verbis tantũ cõiuncti quia possunt esse diuersimodè & ideo inuicem possunt p̃ferri.ibi.nu.28.

6 Verbũ solennitas quòd nõ requiratur in cõtrahẽdis nuptijs.in.l.nuptias.ff.de reg.iur.nu.1.fo.261.

7 Verbũ cadat,quãdo importet ipso iure,vel ope exceptionis.& idẽ in verbo remittat,& priuetur.in auth.ad hoc.nu.4.C.de vsur.f.169

4 Verbum succedat trahit ad fideicõmissum.in.l.restituta.§.pupillus. nu.2.ff.ad senatuscon.trebel.fo.151.

3 Verbum fructus prolatũ à lege,intelligitur deductis expẽsis.in.l.fructus.nu.6.ff.sol.ma.fo.8.

3 Et quando prolatum ab homine.ibidem.nu.7.

4 Verbũ videt iudicio tuo vel si tibi placuerit importat arbitriũ boni viri.in.l.si sic legatũ.nu.2.ff.de leg.j.fo.20.

4 Verbũ liberũ vel plenũ arbitriũ ĩportat liberã voluntatẽ.ibi.n.4.

4 Verbũ in p̃terito,& futuro subiũctiui,licet in dubio intelligatur in futuro:tamen ex coniectura,& ne interpretatio sit vitiosa,intelligit de præterito.in.l.demõstratio.§.quod aũt.n.3.ff.de cõdi.& de.f.120

4 Verbũ amplius nõ inducit repetitionẽ nisi addat eo vel hoc.in.l.qui ita.nu.1.ff.de dote præle.fo.76.

3 Verbum restituere est merè obliquũ.in.l.cohęredi.§.quod si hęredẽ nu.1.ff.de vulg.& pup.sub.fo.153.

3 Verbũ relinquo adiectũ vniuersali trahit ad institutionẽ,secus si rei particulari.in.l.illa institutio.nu.3.ff.de hære.insti.fol.127.

3 Verbũ quod reperitur in p̃terito,& in futuro subiũctiui,in vltimis volũtatibus intelligitur in futuro.in.l.in hoc articulo.nu.1.ff.de hære.insti.fo.126.

3 Verbum relinquo qñ alius nõ est hęres institutus trahit ad institutionẽ.in.l.his verbis.nu.1.ff.de hære.insti.fo.130.

1 Verbum potest iunctum cum negatione inducit necessitatem.in.l. in pecuniarijs.nu.7.ff.de ferijs.fo.72.

3 Verbum familia in iure accipitur pro substantia.in.l.in suis.nu.3.ff. de lib.& posth.fo.105.

4 Verbum peruenire inducit fideicõmissum.in.l.fideicom.§.hæc verba.nu.i.ff.de lega.tertiò.fo.52.

4 Verbum potest trahitur ad necessitatem.ibi.nu.2.

3 Verbum substituo est commune.in.l.iam hoc iure.§.sed si aliter.nu. 2.ff.de vulg.& pup.sub.fo.142.

4 Verbum cõiunctũ alteri verbo mediãte cõditione inducit cõditionẽ,als nõ.in.l.lega.q̃ relinquunt.n.33.ff.de cõd.& demon.fol.116.

4 Verbum infinitiui modi coniunctum alteri verbo sine coniunctione,conditionem inducit.ibid.nu.eod.

3 Verbum lego licet sit directum,tamen propriè non trahitur ad institutionẽ.in.l.Centurio.numero.19.ff.de vulga.& pup.sub.fo.147.

Verbum accipiat relatum ad vniuersitatem bonorũ trahitur ad directam pupillarem.ibi.nu.21.fo.148.

3 Verbum quòd potest se habere ad plura tempora in dubio cõprehendit futurum.ibi.nu.30.

3 Verbum commune adiectum certæ rei,vel quantitati nunquàm trahitur ad institutionem ibi.nu.34.fo.149.

3 Verbum directum quando in substitutione appositum potest se habere per modum dispositionis & demonstrationis in dubio intelligitur demonstratiuè.ibi.nu.40.

3 Verbum cõe adiectũ certę portioni alio vniuersali hærede instituto nõ trahitur ad institutionẽ,aliâs secus.ibi.nu.41.

3 Verbum directum est illud quod de sui natura hoc importat vt ille cui relinquitur de sua manu accipiat.nec in alterius factum trahitur.ibi.nu.43.

3 Verbum hæres esto,est directum.ibi.nu.eo.

3 Verbũ substituo,quare nõ sit directũ sicut instituo.ibi.nu. 47.

3 Verbum perueniat est verbum commune.ibi.nu.48.

3 Verbum pertineat est verbũ cõmune.ibi.nu.49.fo.150.

3 Verbum habeat est commune.ibi.nu.50.

3 Verbum succedat est commune.ibi.nu.52.

3 Verbum accrescat est verbum obliquum.ibi.nu.55.

3 Verbum moriatur est commune de iuregentium.ibi.nu.56.

1 Verbum obscurum positũ in vno capite contra interpretatur p̃ verba posita in sequentibus capitibus.in.l.vtrũ autem.nu.1.ff.de petit. hære.fo.168.

3 Verbum rogatis in testamento positũ an sufficiat.in.l.hæredes palã §.in testamentis.nu.4.ff.qui testa.face.pos.fo.101.

3 Verbum subiunctiui siue præteriti,siue præsentis temporis q̃ habere posit significationem pręsentis.in.l.sępissime.num .12.ff. de iure codicil.fo.198.

3 Verbum potest quãdo inducat necessitatẽ p̃cisam,& quãdo causatiuam.in.l.Gallus.nu.4.ff.de lib.& posthu.fo.107.

3 Verbum volo est directum vel obliquum ratione adiuncti.in.l.verbis ciuilibus.nu.5.ff.de vulg.& pup.sub.fo.143.

3 Verbum plerunq; constituit regulã.in.l.de omnibus.nu.1.ff.de tute. & ratio.distra.fo.78.

4 Verbum suus sua suum,quomodo accipiatur?in.l.cũ suæ.nu.1.ff.de leg.tertiò.fo.61.

4 Verbum accrescat, inducit fideicommissum.in.l.codicillis.nu .2.ff. de vsufru.lega.fo.73.

3 Verbum relinquo an trahatur ad institutionem?remissiuè.in.l.diuus traianus.nu.3.ff.de mili.testa.fo.164.

4 Verbum relinquo adiectũ certę rei non importat substitutionẽ hæredis.in.l.cogi.§.si quis.nu.3.ff.ad senatuscõsul.trebel.fo.146.

1 Verbum relinquo restringitur ad vltimas volũtates.in.l.cũ hi.num. 1.ff.de transac.fo.95.

4 Verbum remanere.quomodo sumatur?in.l.prætor.nu.2.ff.de colla. bono.fo .173.

4 Verbum suus sua suum prolatum per notarium in tertiã personam refertur ad personam disponentis.in.l.ex facto.nu.2.ff.ad senatuscõsul.trebel.fo.147.

4 Verbum peruenire largè & impropriè accipit ne interdicat fideicõmissum.in.l.cogi.§.si quis.nu.2.ff.ad senatuscõ.trebe.fo.146.

4 Verbum peruenisse prolatum in contractibus,vel in vltimis voluntatibus,intelligitur scilicet cũ effectu.in.l.meuio.§.à me hærede.nu-2.ff.de lega.ij.fo.35.

4 Verbum video quod possit referri ad omnem sensum.in.l.si mihi et titio.nu.1.ff.de leg.ij.fo.37.

1 Verbum potest negatiuè prolatum,inducit necessitatem.in.l.de his nu.4.ff.de transac.fo.95.

4 Verbum potest est extensitiuum.in.l.si ita scripsisset.nu.2.de legatis secundo.fo.36.

4 Verbum habeat quãdo trahitur ad fideicõ.in.l.qui concubinã.§.cũ ita.j.nu.1.ff.de leg.iij.fo.55.

5 Verbum restituo,adaptatur ad id quod nunquam quis habuit.l.ait prætor.ff.quorum bonorum.nu.5.fo.146.

Et interdictum quorum bonorum,est adipiscendæ.ibi.

5 Verbum meum,significat dominium.in.l.certum.§.sed et si fundũ. ff.de confessis.nu.1.fo.133.

4 Verbum paria potest poni adiectiuè,& substantiuè.in.l.qui concubinam.§.qui quatuor.nu.1.ff.de leg.iij. fo.55.

4 Verbum concedo,quando alia causa non apparet idem est quòd dono.in.l.vxori.§.cũ seius.nu.4.ff.de leg.iij.fo.56.

1 Verbũ remanere est commune.in.l.tale pactum.§.pater.num.1.ff.de pactis.fo.91.

4 Verbum substituo in eo qui est per fideicõmissum grauatus intellitur directo.in.l.recusare.§.Titius.ff.ad senatuscõsul.fo.145.

4 Verbum plus appositũ per testatorem in legato,importat arbitriũ boni viri:& poterit modicum arbitrari.in.l.hæres meus.§.pater.nu. 2 .ff.de leg.ij.fo.43.

4 Verbum quod reperitur in præterito & futuro,in vltimis voluntatibus,& legibus,intelligatur in futuro:secus in contractibus.in.l.solennis.nu.1.ff.de conditio.& demonstra.fo.118.

4 Verbum hoc amplius inducit repetitionem per quæ legata præcedentia inualida confirmantur.in.l.legata.numero.1.ff.de legatis primo.fo.9.

4 Verbum ambiguum positũ in vna parte testamenti declaratur per

alia poſita in eodẽ teſtamento.in.l.qui filiabus.nu.1.ff.de lega.j.fo.8.
4 Verbum volo eſt directum vel obliquum ſecundum naturã eius cui adĳcitur.in.l.cũ quis decedens.§.ſciam.nu.2.ff.de lega.tertiò.fol.57.
4 Verbum pręteriti tẽporis,nõ porrigitur ad futurũ,in exorbitãtibus à iure communi.in.l.vxori.§.vxori.nu.2.ff.de lega.tertiò.fol.56.
4 Verbũ do,prolatũ in prima perſona facit legatum directũ.in.l.ſi ita, numero.3.ff.de leg.primo.fo.18.
1 Verbum ratum refertur ad ius firmum,ad factũ.in.l.metum.ĳ.§.volenti.numero.3.ff.quod met.cauſa.fol.125.
4 Verbum volo,quãdo inducat diſpoſitionem?in.l.pamphilo.§.propoſitum.numero.1.ff.de lega.tertiò.fo.58.
4 Verbum præteriti temporis,quando porrigitur ad pręterita & futura.in.l.talis ſcriptura.§.& hanc autem.nu.1.ff.de lega.primo.fo.11.
4 Verbum cum petiero,an faciat conditionem.in.l.titia hęredis.numero.1.ff.de condi.& demonſtra.fo.129.
1 Verbum denotat factũ aduerbium qualitatẽ facti.in.l.pomponius. numero.19.ff.de neg.geſt.fo.117.
2 Verbum cõparare,neceſſario non importat emptionẽ,ſed comprehendit etiam permutationem.in.l.j.nu.3.ff.de cõtrahen.emp.fol.116.
5 Verbum agatur,denotat.quòd ordinariè agitur.in.l.intra dies.nu.1. ff.de re iudicata.fo.119.
8 Verbũ vnũ quãdo refertur ad plura,debet intelligi , prout põt vniformiter illa determinare.in.l.in teſtamẽto.nu.1.C.de teſt.mili.fo.15.
4 Verbum pertinere an ſit obliquũ.vel directum,quòd ſit commune. l.lucius.§.filiam ex aſſe.numero.1.ff.de leg.ſecundo.fo.49.
Verbum particula,intelligitur de quarta.in.l.meminimus.nume.1. C.quando & quibus quar.pars.debe.lib.x.fo.23.
Partis appellatione,venit dimidia.ibidem.
Pars adiecta parti,facit partem partis.ibidem.
4 Verbum volo, ratione adiuncti,quãdo inducat diſpoſitionem.in.l. ſerui electione.nu.4.ff.de lega.primo.fo.4.
4 Verbum plenum,vel liberum adiectum cum verbo arbitriũ , quòd reſoluatur in liberã volũtatẽ.in.l.fideicõ.nu.4.ff.de leg.tertiò.fo.52.
8 Verbum,quod poteſt in pluribus tẽporibus verificari,in dubio intelligitur,ſecundùm quòd tempus attulerit.in.l.precibus.nume.17. C.de impub.& ali.ſubſti.fo.23.
8 Verbum placuerit,quid importet.in.l.cũ proponas.nu.1.C.de fidei commiſ.lib.fo.58.
8 Verbum volo,eſt verbum directum.in.l.quoniam.nu.2.C.de teſta, & quemad.teſta.ordi.fo.17.
2 Verbum accipio,vel ſuſcipio,quòd nõ concludãt neceſſariò tranſlationem dominĳ.in.l.ſicut.nu.4.ff.de rerum permu.fo.134.
2 Verbum pręteriti pluſquàm perfecti, vel præteriti perfecti ſubiunctiui vel optatiui modi,quòd trahitur ad futurum,in.l.ſi debitor.numero.3.ff.de contrahen.emp.fol.117.
4 Verbum poteſt,cum aduerbio negatiuo,importat neceſſitatem,in.l, meuius.§.duobus.nu.20.ff.de lega.ſecundo.fo.39.
2 Verbum volo,an inducat diſpoſitionem.in.l.obligatio.nu.1.ff.mandati.vel contra.fo.107.
2 Verbum ſpeciale additum alteri verbo generali,quòd reſtringit eius ſignificatum.in.l.ſed & ſi adĳciatur.nu.1.ff.pro ſocio.fo.111.
2 Verbum dedit,appoſitum in contractu emptionis & venditionis, quòd nihil importet.in.l.ſi ſtipulatus.nu.2.ff.de vſur.fo.148.
2 Verbum poteſt,quomodo intelligatur.in.l.quod ſeruius.nu.3.ff.de condi.cau.data.fo.43.
8 Verbum mando,non eſt præceptiuũ,verbum introi, ſic.in.l.omne verbum.nu.1.C.communia de lega.fo.46.
2 Verbum habeo,quòd non denotet dominium.in.l.ordinariũ.§.poteſtatis.numero.1.ff.de peculio.fo.97.
2 Verbum alterius,comprehẽdit maſculinum & fœmininũ.in.l.licet. §.parui autem.nu.1.ff.de peculio.fo.97.
2 Verbum placet,quòd intelligat de arbitrio boni viri.in.l.j.§.ſi plures.nu.16.ff.de exercito.actio.fo.92.
Verbum videbitur,quòd importet arbitriũ boni viri.ibi.nume.17.
2 Verbum credendi,an comprehẽdat obligationem fideiuſſoris.in.l. bene eſt.numero.18.ff.de reb.credi.fo.3.
2 Verbum volens,quòd ſit extenſiuum,in.l.certi condictio.§.depoſui numero.3.ff.de rebus credit.fo.12.
Et quòd verbum vti,ſit facti.ibi.nu.4.
2 Verbum rei,eſt generale.in.l.bene eſt.nume.6.&.35.ff.de rebus credit.fo.2.&.4.
4 Verbũ erant,quãdo trahatur ad futurum.in.l.ſi mancipia.nu.1.ff.de fundo inſtruct.fo.83.
5 Verbum habere,refertur etiã ad conductorẽ.l.prætor ait.§.ſi hoc interdicto.ff.ne quid in loco publ.nu.1.fo.149.
Verbum inſtrumentum,quòd tripliciter ponatur.in rub.in authen, de inſtruct.cau. & ſi.numero.1.fo.33.
5 Verbum peremptorie,an ponatur in citatione?in.l.contumacia.§.j, ff.de re iudi.nu.2.fo.128.
Verbum oportet ratione ſubiectæ materiæ, inducit: & non inducit neceſsitatem.in.§.oportet.nu.3.in authen.de inſtru.cau.& ſi.fol.35.
Verbum mox appoſitum in diſpoſitione,quid importet ipſo iure: & quomodo intelligatur?in authen.de inceſtis nup.nu.7.&.8.fo.16.
Verbum alienatio.ponitur generaliter.in.§.alienationis.nu.1.in aut. de non alie.aut permu.fo.12.
Verbum venditio.quid importet?ibi.nu.2.
Verbum infinitũ ſignificat tẽpus pręteritũ & futurũ.in.§.ſit igitur. numero.6.in authen.vt iud.ſine quoquo ſuffra.fol.14.
Verbum venditio.quando trahatur ad alios contractus?in.§.quia vero.numero.5.in authen.de non alie.aut permu.fo.13.
Verbum imperat neceſsitatem importat.in.§.ſi verò quid.nume.3. in authen.vt nulli iudi.lic.ha.fo.58.
Verbũ dena accipitur pro duplici decem,in pœnalibus.in.§.ad excludendas.numero.11.in authen.de litigi.& deci.fo.50.
Verbum relinquo quòd trahatur ad hæredis inſtitutionẽ.in authen. de iureiuran.à morien.præſti.nu.8.fol.25.
Verbum relinquo,quãdo trahatur ad inſtitution.in.§.illud quoq; numero.3.in authen.de hære.& fal.fo.6.
Verbum cõtinuè in teſte,qualiter intelligatur?in.§.ſedebunt.numero.3.in authen.de iudicibus.fo.37.
Verbum,relinquo,nullo alio hęrede inſtituto,trahitur ad inſtitutionem.idem ſi adĳcitur vniuerſitati bonorum.in.§.hæc quidem.nu.1. in authen.de hære.& fal.fo.3.
Verbum,patria,& verbum ciuitas,idem important.in.l.ſi in patria. numero.1.C.de incolis,|de vbi quis.lib.x.fol.25.
3 Verbum aſsignare prolatum à iudice quando tranſlationem dominĳ importet,quando ius pignoris & quando cuſtodiam.in.l.ſi conſtante.nu.93.ff.ſolu.matri.fo.21.
Verbum,vẽditio,in caſu.l.curiales.ſtrictè accipitur,& eſt ſpeciale,in eadem.l.nu.1.C.de prędĳs decurio.lib.x.fo.23.
Verbum,ciuis,reſpicit ciuitatem.in.l.ſi vt proponis.nu.2.C.de municipi.& origina.lib.x.fo.25.
Verbum,lombardus,prouinciam.ibidem.
Verbum reuertantur:ſignificat tranſlationem dominĳ ipſo iure: & de eius ſignificatione.remiſsiuè.in.l.quiſquis.C.de omni agro deſer. lib.xj.fol.49.
Verbum,cautio,an intelligatur cum fideiuſſoribus , vel ſine?remiſſiuè.in.l.quicunq;.numero.1.C.de omni agro deſerto.lib.xj.fol.48.
Verbum,repedare,idẽ eſt quod à capite incipere.in.l.ſi quis ex grege.numero.1.C.de.l.cohorta. & princi.corni.ac.primi.lib.xĳ.fo.68.
Verbum quòd referatur ad id quod cõgruit in ſpecie,non in genere.in.l.ſi vt proponitis.numero.96.C.de dignitatibus.lib.xĳ.fol.55.
Verbum,abfuerit etiam ſcriptum per.d.quòd denotet abſentiã.in.l. quoties.numero.4.C.de dignita.lib.xĳ.fo.56.
5 Verbum,quod poteſt capi in futuro,& in præterito,poſitum in ſtatuto,qualiter intelligatur?remiſsiuè.in.l.poſsideri.§.ex pluribus.numero.5.ff.de acquiren.poſſeſsio.fo.84.
Et quod hic textus intelligatur de iure ciuili.ibi.nu.6.
5 Verbum pertinere,& verbum reuertatur,quòd non ſit directũ.in.l. j.numero.12.ff.de donationibus.fo.60.
5 Verbum generale omnia comprehẽdit.in.l.ſi finita.§.deinde ait.numero.2.ff.de dam.infec.fo.33.
4 Verbum volo,ratione adiuncti facit electionem.in.l.apud auffidiũ. numero.2.ff.de optione legata.fo.79.
8 Verbum ſolere,in quot vicibus verificatur,& an inducat neceſsitatem.in.l.j.numero.7.&.8.C.quomodo & quãdo iudex.fo.62.
4 Verbum accipiẽdi qualiter verificatur.in.l.ſi quis ita.§.ſi quis titio. numero.1.ff.de adimendis legatis.fo.100.
Et verbum ſi non dederit,in fideicommiſsis intelligitur, ideſt dare non debuerit.ibidem.numero.3.fol.101.
1 Verbum in iudicio ambiguè prolatum ab aliquo intelligitur ſecundum intentionem proferentis.in.l.ſi quis intentione.numero.1.ff.de iudicĳs.fol.158.
7 Verbum vnum poteſt exponi,ſecũdùm duas expoſitiones.in.l.hæc quæ neceſſariò.nu.9.C.de nouo codi.facien.fo.3.
3 Verbum inſtituo quod trahatur ad ſubſtitutionẽ directam.in.l.quę liberis.§.hæc verba.nu.8.ff.de vul.& pup.ſub.fol.144.
7 Verbum credere,eſt generale,ad omnes perſonales actiones.in rub. numero.1.C.de rebus credi.fo.133.
3 Verbum euidentiſsimè,aſſumitur ſecũdum ſubiectam materiã.in.l. ſi conſtante.numero.12.ff.ſol.ma.fo.18.
6 Verbum , de plano.qualiter intelligatur ? remiſsiuè.in.l.leuia.ff.de accuſ.& inſcrip.numero.11.fo.158.
1 Verbum ruperit pro corruperit.in.l.ſi ſeruus.numero.2.ff.ad leg. aquil.fo.192.
6 Verbum filiorum,prolatum à teſtatore,an cõprehẽdat nepotes?in.l. liberorum appellatio.ff.de verbo.& rerum ſignifi.nu.5.fol.258.
Verbũ filĳ,ſi pręferť in reſcripto,quãdo cõprehẽdat nepotes?nu.7.
6 Verbum futuri temporis , quando contineat pręteritum?in.l.verbũ oportebit.ff.de ver.& re.ſigni.nu.1.fo.255.

Verbum prȩſentis

Verbum præſentis temporis, quando contineat preteritũ.ibi.nu.2.
Verbum preteriti tẽporis, quãdo cõtineat futurũ extẽſiuẽ.ibi.nu.3.
4 Verbum perueniſſe ſeu peruenerit intelligitur cũ effectu.in.l.qui concubinam.§.cum ita.ij.nu.1.ff.de lega.tertio.fo.55.
6 Verbum poſsidere, intelligitur ciuiliter.in.l.ſi quis cum aliter.§.hęc quoq; ſtipulatio.ff.de verbo.obli.nu.1.fo.17.
Tenere de facto.ibidem.
Habere, eſt commune ad poſsidere, & tenere.ibidem.
4 Verbũ plus ĩ teſte nil operaẽ.i.l.hæres.§.pater.n.4.ff.de leg.ij.f.43.
6 Verbum promiſit, in ſcriptum redactũ intelligitur per ſtipulationẽ in.l.Titia quæ.§.idẽ reſpondi.ff.de verbo.oblig.nu.1.fo.54.
6 Verbum, voluerit importat liberã volũtatẽ, dummodo dolus malus abſit.in.l.cẽteſimis.§.ſi ita ſtipulatus fuero.ff.de ver.obli.nu.8.fo.21.
4 Verbum relinquo trahitur ad vltimam voluntatem.in.l.vnũ ex familia.numero.2.ff.de lega.ſecundo.fo.41.
3 Verbum nolo poſitum cũ inſtitutione directa trahetur ad fideicommiſſum.in.l.illud ſine dubio.§.tractari.nu.1.ff.de iure codicil.fo.199.
6 Verbum peti, quãdo verificeẽ per ſimplicem petitionẽ: & quãdo requirat lit.conteſt.in.l.amplius non peti.ff.rem rat.hab.nu.1.fol.114.
6 Verbum licere, ſeu licitum eſſe poteſt intelligi duobus modis.in.l.ſi quis cum aliter.§.hi qui ſunt.ff.de ver.obli.nu.3.fo.17.
6 Verbũ, petiero intelligiẽ per litis cõteſtationẽ, ſi referẽ ad obligatũ: ſi ſtipulantem, de quadam admotione.in.l.ſi decem cũ petiero.ff.de verbo.obliga.numero.2.fo.21.
Verbum vnũ, quòd ponatur pro bona oratione.in.l.ſi quando.numero.3.C.de bonis vacanti.& eorum incorpo.lib.10.fo.10.
6 Verbum fuerit, an potius ſit trahendum ad futurũ, quàm ad preteritum, ꝙ ad futurũ.in.l.quoties idem.ff.de reg.iuris.numero.1.fo.262.
7 Verbum ſemel propriè poſitũ, poteſt poni & impropriè in authẽ. ingreſsi.numero.2.C.de ſacroſan.eccle.fo.19.
6 Verbum ſtatim, denotat ſummariam cognitionem.in.l.res quę.ff.de iure fiſ.numero.2.fo.231.
6 Verbum iniurioſum quod dicatur.in.l.item apud.§.ait prętor.ff.de iniur.& famo.libel.numero.3.fo.141.
Verbum iniurioſum dicitur, quando dicitur, tu mentiris.ibidem.
6 Verbum video, refertur ad oculum intellectus.in.l.item apud.§.ſi quis ſic fecit.ff.de iniur.& famo.libel.numero.1.fo.141.
7 Verbum debet, quòd importet neceſsitatem.in.l.qui accuſare.nu.2. C.de edendo.fo.47.
4 Verbum pręſentis vel pręteriti tẽporis porrigitur ad tẽpus pręſens in.l.mela.§.ſed ſi alimenta.nu.2.ff.de ali.& ciba.lega.fol.91.
7 Verbũ pertinere dicĩ verbũ directũ.in.l.licet.nu.2.C.de pac.fo.55.
4 Verbum plenum, & liberum, ſi adijciatur verbo importãti arbitriũ boni viri, facit ipſum ſignificatiuum liberę voluntatis.in.l.alio hęrede.numero.10.ff.de ali.& cib.lega.fo.90.
Verbum vendẽdi, prolatum à lege, vel à pretore, ſtrictè intelligitur: ſecus ſi à teſtatore.ibidem.numero.11.
Et verbum alienare eſt generale.ibidem.
7 Verbum licentia, quòd importat liberã voluntatem.in.l.habeat numero.48.C.de ſacroſanc.eccle.fo.12.
Et verbum iudicium, intelligitur, ideſt pro voluntate.ibi.nume.49.
Verbum plenum, vel liberũ, importat liberam voluntatẽ.ibi.nu.50.
Verbum placebit, importat arbitrium boni viri.ibi.numero.51.
7 Verbum tranſtulit.quòd importet idẽ quod mandauit.in.l.data.numero.26.C.de actio.& obliga.fo.138.
7 Verbum non valeat, quando importet ipſo iure.in.l.vniuerſa.nu.3. &.5.C.de precib.impera.offe.fol.38.
7 Verbum primæ perſonæ quãdo profertur ſuppoſitum ſubintelligitur ergo.in.l.ſi quando.nu.4.C.de conſti.pecu.fo.42.
7 Verbum vniuerſale quando additẽ verbo futuri temporis, continẽti extenſionem actus iam cõceſsi, quòd nõ recipiat limitationẽ de habilitate.in.l.habeat vnuſquiſq;.numero.13.C.de ſacroſanc.eccle.fo.10.
3 Verbum cautio prolatum à lege, debet intelligi cũ fideiuſſore.in.l. diuortio.§.interdum.numero.5.ff.ſolu.matri.fol.10.
7 Verbum rectè, denotat iuſtitiam ſed ritè ordinẽ.in.l.ſi interrogatione.numero.16.C.de vſuris.fo.168.
8 Verbera & homicidia ſi in violentia interueniãt, maleficiũ in perſona eius qui fuit author violentiæ, aggrauant tantùm: & quomodo tenebuntur alij.in.l.quoniam.nume.2.C. ad leg.iul.de vi publi.vel priua.fo.
6 Verberans clericũ in habitu laicali an ſit excommunicatus?in.l.item apud.§.ſi quis virgines.ff.de iniur.& famo.libel.nu.1.fo.141.
6 Verberans aliquẽ in tribus caſibus incidit in crimen publicum Primò ſi verberat ambaſiatorẽ. Secundò ſi hominibus coadunatis. Tertiò ſi verberat animo occidendi.in.l.lege iulia.de vi.ff.ad leg.iulia.de vi publ.numero.3.fo.178.
4 Verecundia factũ, dicitur factũ in caſu neceſsitatis.in.l. pecunia.nu.5.ff.de alimẽ.& ciba.lega.f.89.
2 Verecundia eſt, recuſare quod quis pacto nudo promiſit.in.l.quintus mutius.nu.1.ff.mandati vel contra.fo.110.
5 Veritas quòd potius inſpiciaẽ, quàm opinio.in.l.ſi rẽ alienam.nu.14.ff.de acqui.poſſeſsio.fo.94.
3 Veritas quãdo inſpiciatur magis quàm opinio.in.l.is qui putat.numero.3.ff.de acqui.hære.fo.170.
3 Veritas & fictio quando inuicem tendunt ad diuerſa fictio pręualet veritati.in.l.filio.numero.4.ff.de lib.& poſthu.fol.107.
3 Veritas præualet fictioni.in.l.filio.ff.de libe.& poſthu.fol.106.
6 Veritas inuenitur notando, & diſputando.in.l.munerum.§.penult. ff.de mune.& hono.numero.1.fo.246.
6 Veritas circa eandem rem magis inſpicitur, quàm opinio: ſecus ſi circa diuerſas res.in.l.vulgaris.§.j.ff.de furtis.numero.1.fo.122.
3 Veritatem in dependẽtibus à facto meo debeo attẽdere nõ cõmunẽ opinionẽ.in.l.cũ quidã.§.quod dicĩ.nu.6.ff.de acquir.hære.fo.175.
6 Verſ. cum adijcitur, quod referatur, ſiue ſit diuerſitas in qualitate ſiue in quãtitate.in.l.ſtipulatio non poteſt.§.ſi quis ſimpliciter.ff.de verbo.obli.numero.2.fo.3.
2 Verſum in rẽ domini, quãdo dicaẽ eſſe in peculio.in.l.ordinarium.nu.21.ff.de peculio.fo.96.
6 Verum pretium rei dicitur, quanti vendi poteſt ſcienti conditionem rei & qualitatẽ.in.l.ſi quis vxori.§.ſi ſtatuliber.numero.2.fo.126.
3 Verus contumax qui non appellat niſi iudice pro tribunali ſedẽte: ſi venit & iudex recedit.an no poterit appellare.in.l.ſi cum ipſe.numero.4.ff.de excu.tuto.fo.88.
7 Verus debitor abſolutus, ꝑ ſententiã remanet ciuiliter, & naturaliter obligatus.in.l.cũ qs ius ignorãs.nu.13.C.de iuris & facti igno.fo.37.
Et dicitur indebitum id, quod debetur ope exceptionis.ibidem.
3 Veſtes quando nõ reſtituuntur vxori an cõpenſetur pretiũ quod eſt tũc, an quantũ cõſiſtebat ab initio.in.l.in his rebus.§.ſeruus vxoris.nu.1.ff.ſol.mat.fol.33.
3 Veſtes datę vxori per virũ, quando ſunt vxoris, vel reſtitui debeãt hæredi viri.ibidem.numero.2.
Veſtes hyemales terri debent à Kalendis ſeptembris, vſq; ad kalendas aprilis.in.l.omnem.nu.1.C.de mili.veſte.lib.12.fo.65.
Veſtes ęſtiuæ, à kalendis aprilis, vſq; ad kalendas ſeptembris.ibidẽ.
2 Veſtes pretioſæ datæ per virum vxori, ſoluto matrimonio, ſunt hęredum viri.in.l.ex annuo.nu.1.ff.de dona.inter virum & vxorẽ.fo.157.
4 Veſtes probatę à ſtatuto, non veniunt in legato veſtium.in.l.quãuis. numero.2.ff.de auro & argento legato.fol.95.
5 Veſtes alicui ſcindens, non dicitur facere iniuriam in perſonam: hoc eſt circa id, quod eſt ſeparabile à perſona.in.l.j.§.hoc autem.nume.5. ff.de noui operis nuntia.fo.8.
2 Veſtes pretioſę vxoris ſunt viri, nõ neceſſariæ.in.l.ſi mulier.§.ſi vir. numero.1.ff.de dona.inter vi.& vxo.fo.157.
4 Veſtis habetur in ſeruo loco rerum cohęrentium nõ acceſſoriarum in.l.tunc inutile.nu.1.ff.de pecu.lega.fo.84.
Et veſtis peti põt actione rei vẽdicationis, qñ ſeruus legaẽ veſtitꝰ.ibi.
Et tangens veſtimenta alicuius, an dicatur oſtendere in perſonas.remiſsiuẽ.ibi.numero.2.
7 Veſtimẽtũ rei, & rei ĩteruẽtu qũo differãt.ĩ.l.legẽ.n.4.C.de pac.f.51.
7 Veſtimentũ cohærentię contractus, & veſtimentum rei interuentu. quomodo differant.in.l.potens.nu.2.C.de pac.fol.56.
1 Veſtimentũ quod requirĩ in contractibus innominatis ꝙ ſit aliud à veſtimento in pactis incõtinẽti appoſitis in.l.iuriſgentium.§.quinimo.numero.2.ff.de pactis.fol.82.
1 Et ſi promiſi tibi centum ſtipulatione: & pacto nudo promiſiſti pro me ire Romam tale pactum veſtitur.ibidem.numero.3.
1 Veſtitum dicitur cui poſt originẽ vel in ſui origine aliqd ſup adijcitur.in.l.iuriſgentium.§.quinimo.nu.14.ff.de pactis.fo.82.
Veteranus quòd excuſatur à pedagio.in.l.cũ introiſſet. numero.1.C.de vetera.lib.12.fo.66.
5 Veteranus nõ dicitur, qui anno continuo non ſtetit.vnde, ꝙ ſtetit per ſex menſes, & poſteà exiuit: & poſtea etiã per ſex menſes ſtetit: dicĩ nouitius.in.l.interdũ.§.quoties.nu.2.ff.de publica.& vectigal.fo.57.
Veteranus nõ dicitur, qui portauit habitum per annũ, ſed in ordine non ſtetit.ibi.nu.3.
Vexari coram vno iudice ciuiliter, & corã alio criminaliter, num quis poſsit?in.l.tam collatores.nu.3.C.de re militа.lib.12.fo.62.
5 Vi facta ante, quàm aliquid examineẽ de iure partis, omnia ſunt in priſtinum ſtatum reducenda.in.l.prętor ait.§.j.ff.quod vi, aut clam.numero.1.fo.162.
5 Vi poſſeſſum qualiter dicatur.in.l.ſequitur.§.ſi fundum.nume.1.ff. de vſucap.& vſurpa.fo.99.
8 Via malitijs nõ debet aperiri.in.l.ambiguitas.nume.4.C.de in dicta vidui.fo.42.
4 Via quod debeaẽ ei cuius fructus fundi ſunt legati, etiã ꝑ aliũ fundũ teſtatoris alteri legatũ.in.l.damus.§.q duos.n.1.ff.de vſufr.leg.fo.71.
4 Via quando ſimpliciter relinquitur tunc dicitur ſeruitus realis.in.l. pater filiæ.numero.2.ff.de ſeruit.lega.fol.75.

Index singularium materiarum.

6 Via securior & magis frequētata inspicit, vt ad locum intra tempus perueniri possit, licet alia sit breuior.in.l.cōtinuus.§.cum ita stipulatus.ff.de verbo.obli.nu.5.fo.55.

1 Via vna parata eidē sequit alia,in.l.ex diuerso.§.vbi autem.nu.2.ff.de rei vendi.fo.175.

Via per quem fieri debeat, & refici.in.l.per bithyniam.nume.3.C.de immunitate nemini conce.lib.x.fol.17.

5 Via ampla, quòd quādoq; sit deterior stricta.& ibi rōnē.in.l.pretor ait.ff.de uia publ.& itine.publ.fruendo.nu.1.fo.149.

5 Viæ vicinales habent loco viarum publicarū, si memorię non extat, quòd sint factę ex collatione priuatorū: aliâs si extat memoria, sunt priuatę.l.cuilibet,ff.de locis & itineribus publicis.nu.1.fo.148.

7 Vię publicæ & plateę quòd nullo tempore præscribantur.in.l.vt inter diuinum.numero.14.C.de sacrosanc.eccle.fol.27.

7 **Vicarii** qui sunt p comitatū, sunt iudices & notarij.i.l.iubemus.§.fanè si hęc.nu.16.C.de sac.sanc.eccle.fol.24.

1 Vicarius Episcopi si non potest cognoscere de crimine, cognoscat etiam, si Episcopus dixit: cómitto tibi curam & regimen Episcopatus,in,l.omnia.§.cum vrbē.ff.de officio prefecti vrbis.fo.33.

7 **Vicegerens** constituitur à superiore: & habet iurisdictionem ordinariam.in.l.suggerente.nu.2.C.de offi.eius qui vicen.alte.gerit.fo.42.

6 Vice rector studij an habeat immunitatē.in.l.filius.ff.de legationib.numero.1.fo.247.

Vices agentes, omnia possunt, quæ iudices possent pręter vltimum supplicium, & membri abscissionem.in.§.ad hęc.numero.1.&.3.in authen.de collato.& alijs cap.fo.59.

5 **Vicini** tenentur pro via destructa, quando destruens non est soluēdo,l.si in agrum.§.qui viā.ff.de via publi.& itine.publi.fruendo.numero.2.fo.150.

5 Vicini superiores, vel inferiores, qn̄ possunt faciētē clausurā in flumine publico impedire.l.quominus.ff.de fluminib.nu.21.fo.150.

1 Vicini & consanguinei in probanda ętate alicuius admittuntur & probant, si reddendo rationem, dicant scio quia vicinus.in,l,de ętate.numero.7.ff.de mino.fo.138.

8 Vicini dicuntur quoadusq; vox exaudiri pōt, remissiuè.in.l.talis.numero.4.C.de his quib.vt indig.fo.39.

3 Vicini intelliguntur quoad potest vox audiri.in.l.cum aliter.§.hoc autem senatus.nu.1.ff.ad senatusconsul.Sylla.fo.193.

2 Vicini possunt capi p officiales, quando maleficia cōmittuntur.in.l.dominus horreorum.nu.4.ff.de loca.& conducto.fol.133.

5 Vicino ędificāti nō pōt vsufructuarius nouū opus nūtiare noīe proprio.in.l.j.§.vsufructuarius autem.nu.9.ff.de noui.ope.nun.fo.8.

Vicinia, & confinia, quid notent? remissiuè.in.§.si autē ecclesijs.numero.2.in authen.de sanctis.episcopis.fo.60.

5 Vicinus & vicina dicitur vsq; ad locū, à quo exaudiri pōt vox, secūdum cursum temporū, nisi ex cōmuni vsu loquendi aliter appareat.in.l.si tertius.nu.2.ff.de aqua.plu.arcend.fo.48.

Et vicini quando agitur de iure personarū, intelligitur de vicini habitatione: secus si de iure fundorum.ibi.nu.1.

Et vicinos vocandi practica.ibidem.

Vicini proximiores, qui dicantur? vbi quòd qui est proximior, est habilis ad testificandum.ibi.nu.5.

Et quando habitātes prope me in domo códucta, dicant mei vicini.ibidem.numero.3.

Et statutū, quòd vicini teneant emendare damnū, si nō ceperint malefactorē, intelligitur de vicinis habilibus ad capiendū.ibi.nu.6.

8 **Victo** non appellante, potest victor appellare pro sumptibus.in.l.omne,numero.3.C.quando prouoca.non est neces.fo.89.

5 Victor volens super re capta summariè cognosci, & cōtradicēs petit illam dimitti, cū sint alia bona sine cōtrouersia an debeat audiri.in.l.à diuo pio.§.sed & illud.nu.1.ff.de re iudica.fol.124.

Victor pōt appellatore non comparente in vltimo mense instantiæ comparere: & petere causę expeditionē: & causa examinata, appellantē in expensis cōdēnare.in authē.de his qui ingre.ad appel.nu.7.& vide.nu.11.fo.27.

Victor qui probauit in causa principali, quod probare debet in causa appellationis & qualiter hoc procedit? in authen,de his, qui ingre.ad appel.nu.8.&.19.fo.27.

8 Victor pōt iudicē delegatū impetrare ante diē appellāti à lege pręfixum.in.l.si qs.nu.4.C.ne lic.in vna eadēq; causa tertio prouo.fo.91.

8 Victor potest principaliter agēdo petere snīam cōfirmari.in.l.latam sententiā.nume.20.C.quando prouoc.non est necesse.fo.89.

6 Victoria vnius in cōmuni causa an alijs prosit? in.l.si qui separatum.§.quod est rescriptum.ff.de appel.& rel.nu.1.fo.216.

Victualia de illa prouincia in qua est vbertas, debent ad prouinciam in qua propter guerram non est abundantia, portari.in.l.pro locis.numero.2.C.de annonis & tribu.lib.x.fo.13.

1 Victus victori etiā rōne temeraria cōdēnat in expēsis nisi habuerit iustam causam litigandi.in.l.eū quē temere.nu.1.ff.de iudi.fo.159.

Victus victori an cōdēnetur in expensis.in criminalibus.in.§.deinde.nu.3,in auth.de manda.princi.fo.17.

6 Victus nedū in prīa, sed in secūda & tertia snīa si succubuit, qn̄ tertius poterit appellare? in.l.à sentētia.ff.de appel. et rel.nu.8.fol.215.

6 Victus victori q condēnetur in expēsis, etiā in criminalibus. in.l.si postulauerit.ff.ad leg.Iul.de adul.& stup.nu.1.fo.175.

6 Victus q appellauit licet trāsigat vel cōfirmet snīam, tamē tertio cuius interest, nō p̄iudicat.in.l.à snīa.§.antepe.ff.de ap.& rel.n.2.f.216.

8 Victus victori cōdemnat in expensis, in criminali.in.l.nō ignoret.nume.4.C.de fru.& lit.expē.fo.77.

Et in.l.cum quidam.nu.6.fo.78.

3 Victus appellatione venit vestis.in.l.in his rebus.§.seruus vxoris.nu.3.ff.sol.ma.fo.33.

6 Victus victori an debeat condēnari in expēsis in criminalibus?.in.l.si postulauerint.§.si reus.ff.ad leg.Iul.de adul.et stup.nu.1.fo.175.

4 **Vicus** & ciuitas & villa ac castrū qūo differūt.in.l.si hæres.§.vicis.nu.1.ff.de leg.j.fo.20.

8 Vicus, terra, vel castrū, habet proprios fines.in.l.si testamentū.nu.3.C.de insti.& substi.fo.22.

Videns aliquem delinquere, si nō prohibeat, cū prohibere possit, an teneat? in.§.sic igit.nu.4.in authē. vt iudi.sine quoquo suffra.fo.14.

6 **Vidua** retinet domiciliū viri.in.l.filij.§.j.ff.ad municip.& de incol.nu.1.fo.241.

Vidua fungitur priuilegio primi mariti, quousq; fuerit secūdo maritata.in.l.quoties.nu.1.C.de priuile.schola.lib.xij.fo.61.

Vidua persistens in viduitate dicitur esse in priori matrimonio.in §.soluto.nu.1.in auth.de nuptijs.fo.21.

7 Vidua, dicit etiā mulier, quæ non habuit virū.in.l.si cōtra pupillos.nu.5.C.quādo nup.inter pupil.& vidu.fo.117.

5 **Villa** dicitur illa q̄ est extra muros ciuitatis.in.l.j.§.siue aūt.nume.1.ff.de noui oper.nun.fo.8.

6 Villa q̄ tenet sub pœna capere malefactores, si plures fecerīt in villa maleficium, & villa non capit eos, tenetur tantū vna pœna.in.l.si in rixa.ff.ad leg.Cor.de sica.nu.4.fo.180.

5 Villa cōdemnata, si nō habet bursam cōmunē, cogitur imponere collectam.in.l.si se non obtulit.§.actor.nu.1.de re iudica.fol.117.

3 Villa si debet emēdare dānū, dānū passo, q passus dānū si est de villa, tenetur etiā pro parte sua.in.l.amicissimos.§.Lucius Titius.nu.6.ff.de exc.tut.fo.87.

3 Villa si vigore statuti tenet resarcire damnū derobato debet prius cōstare ipsum esse derobatū.in.l.diuus traianus.nu.2.ff.de mili.testa.folio.164.

3 Villa quæ tenet ex forma statuti capere malefactorē, nō tenetur capere occidentē bānitū, qui poterat impunè occidi.in.l.si quis in graui.§.si maritus.nu.2.ff.ad senatuscō.Sylla.fo.194.

3 Villa si conuenitur pro robaria facta in eius territorio ad dāni emēdationem, nō sufficit probatio per iuramentū in litē.in.l.ob dolum.nu.2.ff.quando ex fact.tut.fo.71.

3 Villa q̄ nō denūciauit maleficiū cōtra tp̄s, statuti q excuset si interim alius accusauit, vel iudex inquisiuit.in.l.senatus.§.eleganter.nu.2.ff.de lib.agno.fo.40.

Villæ & castra ciuitatis faciūt collectā cū ciuitate, & ius ciuitatis sequuntur.in aut.quib.mo.na.effi.sui.nu.6.fo.39.

6 **Vilis** quā positus in dignitate, an plus puniri debeat? in.l.quidam.ff.de pœnis.nu.1.fo.204.

Vilissimi nō admittunt ad testimoniū, nisi cū tortura.in aut.de testibus.nu.5.fo.41.

Vilissimæ personæ quādo admittūtur, etiā cū tortura, ad testimoniū in.§.si verò ignoti.nu.1.in aut.de testi.fo.41.

Vilissimæ personæ in subsidiū admittūtur.ibi.

Vilissimæ personæ admittūtur quando sunt rogatę à partibus.ibid.nu.2.&.9.

Viles personæ, licet admittant ad testimoniū, sine tortura eis tantū nō creditur, sicut alijs.ibi.nu.3.

Viles personæ in testimonio ferēdo, quādo torqueātur.ibi.num.4.

1 **Vim** vi licet repellere etiā ex interuallo, quantū ad actionem quod met. causa.in.l.sed & pactus.§.quæri potest.nu.1.ff.quod met.cau.fo.125.

1 Vim inferre alicui quādo liceat, & quādo liceat se defendere? in.l.vt vim.nu.3.ff.de iusti.& iur.fo.5.

5 **Vincens** in cōfessoria, licet obtinere deberet opus destrui, tamē hęc stipulatio nō cōmittit, nisi doceat, quòd remissionē causa cognita fuerit cōsecutus.in.l.stipulatio.§.habet autem.nu.2.ff.de noui oper.nun.fo.26.

7 Vincens in prima causa, si perdat in causa appellatiōis ex nouis probationibus, non condēnatur in expēsis: aliâs secus.in.l.generaliter.§.sed iurauero.nu.8.C.de reb.dub.& iureiur.fo.133.

3 Vinco vincentē te, ergo fortius vinco te, quando habeat locum hæc regula. in. l. Claudius. nu. 2. ff. qui potio. in pigno. habean. fo. 143.
Et in consilijs & disputationibus, dicendum est sine præiudicio alterius rectius sentientis. ibid. nu. 1.
5 Vinco vincentem te, an uincā te? in. l. de accesio. §. j. ff. de diuer. et tēpo. præs. nu. 1. fo. 176.
8 Vindicta vt omissa dicatur, quantum temporis necesse sit intercesisse & in maleficijs quæ cōmittuntur in non faciendo, sufficit, ꝙ tm̄ tempus prætereat intra ꝙ facere potuit, non quòd desinat facere posse. in. l. j. nu. 2. & 3. C. de his qui. vt indig. hære. aufe. fo. 37.
7 Vindicta publica, quæ dicatur? in. l. opprimendorum. n. 2. C. qn̄ licet vnicuique sine iudi. fo. 120.
Violator legis, punitur extraordinariè. in. l. e. nemo. n. 11. C. de thesauris. lib. 10. fo. 12.
7 Violenta possessio non releuat possidentem. in. l. vis; eius nu. 2. C. de probationibus. fo. 145.
Violentia prima quando absorbeatur per secundā & sic dolus cum dolo compensetur. in. l. si quis ad se fundum. nu. 3. C. ad legem. iuli. de vi pub. vel priua. fo. 124.
5 Violentia inquietatiua, est delictum. idem in violētia turbatiua, pro qua competit interdictum vti posid. in. l. is, qui in puteum. §. antep. ff. ꝙ vi, aut clam. nu. 1. fo. 165.
6 Violentia ꝙ non dicatur probata, si articulatum est & probatum ꝙ violenter sciam Titius cognouit. in. l. cum duo. ff. de duob. reis constit. nu. 7. fo. 58.
Verba libelli vel articuli, intelligi debent secundum intētionem proferentis. ibid.
Verba testis in dubio semper interpretantur cōtra producētem. ibi.
1 Violentiarum genera quot sint vbi quædam expulsiua, quædam turbatiua, quædam inquietatiua, & quædam ablatiua, & quædam expulsiua. in. l. extat. nu. 3. ff. ꝙ met. cau. fo. 125.
2 Vino in genere empto per me, ꝙ expensis vendentis debet portari ad domum meam: secus si emo decem salmas vini de tali vegete, vel vinea. in. l. item illa. nu. 14. ff. de const. pec. f. 76.
2 Vinum vetus, ꝙ sit melius vino nouo. in. l. cū quid. nu. 1. & 4. ff. de rebus credi. fo. 6.
2 Vinū vetus ꝙ dicatur. in. l. cū quid. nu. 4. ff. de rebus credi. si certum peta. fo. 6.
Vinum mutuatum si debeat restitui tempore vindemiarum: præsumitur actum, vt reddatur de nouo. ibi. nu. 5.
Et in hominibus, antiquior est melior iuueni. ibid. nu. 7.
4 Vinum si legetur, debet dari de eo ꝙ est in patrimonio, aliâs debet emi. in. l. si cui vinum. nu. 1. ff. de vino & tritico & oleo leg. fo. 80.
Vinum nouum & non vetus, bibi debet post kalēdas nouembris. in l. iubemus. nu. 1. C. de eroga. mili. anno. lib. 12. fo. 62.
3 Vir sciens vxorem commodare res suas, & non prohibens, quādo videatur permittere? in. l. si constante. §. si vxor. num. 4. ff. solu. mat. fo. 23.
3 Vir ꝙ non debeat repudiare lucra obuenientia circa dotem. in. l. in partem. nu. 4. ff. sol. mat. fo. 34.
3 Vir reliquit dotem vxori, ꝙ filij habebunt priuilegium, ne conueniātur vltra ꝗ̄ facere possint. in. l. & iam filios. nu. 3. ff. sol. ma. fo. 14.
3 Vir tenetur mulieri in actione de dote, secundum tempora. ff. inquātum facere potest. in. l. sol. mat. nu. 17. ff. so. ma. fo. 5.
3 Vir manumittit seruum dotalem etiam vxore inuita in. l. dotalem. n. 1. ff. sol. mat. fo. 33.
3 Vir volēs soluere dotem ab initio ꝙ deducat commodum medij temporis. in. l. si constante. §. quoties. nu. 10. ff. so. ma. fo. 22.
3 Vir quando posit soluere dotem ante diē vxori? ibi. n. 23.
3 Vir ꝙ sit liberatus pro ea parte pro qua fiscus tenetur. in. l. si mar. nu. 2. ff. sol. mat. fo. 24.
3 Vir soluto matrimonio, quando posit dotem soluere? in. l. si marito. nu. 4. ff. so. mat. fo. 24.
3 Vir ꝙ posit alienare seruitutes fundo dotali debitas, non tamen patiendo, sed non vtēdo sic. in. l. si filiusfa. §. maritum. nu. 3. ff. solu. mat. fo. 23.
3 Vir & vxor sunt socij diuinæ & humanæ domus. in. l. diuortio. §. interdum. nu. 4. ff. sol. ma. fo. 10.
3 Vir non petit vsuras dotis, nisi onera matrimonij sustineat. in. l. pater pro filia. ff. de excep. rei iudi. nu. 1. fo. 177.
3 Vir tenetur soluere pro fundo dotali onera, quæ imponuntur personæ pro rebus. in. l. neq; stipendiū. n. 3. ff. de impē. in reb. dot. fac. f. 36.
3 Vir pro vxore quando testificetur, & econuerso? remissiuè. in. l. qui test. §. quæcunque. nu. 9. ff. qui test. fa. fo. 99.
3 Vir an teneatur facere vtiles impensas ex necessitate contractus. in leg. impensarum. §. necessariæ. numero. 2. de impen. in reb. dota. folio. 34.
3 Vir alimentare debet vxorem nullam dotem habentem. in. l. si cum dotem. §. si autem in sæuissimo. nu. 3. ff. solu. ma. fo. 16.
4 Viri appellatione qn̄ veniat puer, & quando appellatione mulieris veniat puella? in. l. seruus. nu. 1. ff. de leg. iij. fo. 62.
3 Vir ꝙ reputetur indignus, si probetur ꝙ ante testamentū verberauit vxorem. in. l. virum. nu. 16. ff. si quis aliquem testa. prohi. fo. 197.
3 Vires testamenti si in dubium reuocentur quid agendum? in. l. omnibus. §. si quis neget. nume. 5. ff. quemadmo. testa. ape. fo. 187.
4 Vir dicitur adultus. in. l. cum quis decedens. §. codicillis. nu. 11. ff. de lega. tertiò. fo. 57.
1 Vir habitans in domo vxoris vel econtra videtur habitare magis iure familiaritatis quā suo nomine. in. l. si mulieri. nu. 1. ff. quib⁹ mod. vsusfru. amit. fo. 181.
8 Vir qualiter dicatur ad inopiā vergere. in. l. quod locum. nu. 3. C. de collatio. fo. 12.
2 Vir distribuens pannos vxoris amore Dei, dicitur eius hæreditatem adire. in. l. ex annuo. nu. 2. ff. de do. inter vir. & vxo. fo. 157.
Vir qui retinuit per annū dotem vxoris, quòd videtur eius hæreditatem adire. ibi. nu. 3.
3 Vir, nec socer per dationē fideiussoris possunt euitare ꝙ mulier nō agat ad dotem, in casu inopiæ. in. l. si cōstante. nume. 46. ff. solu. matri. fo. 19.
3 Vir qui sustinet onera matrimonij quādoq; potest etiā extra casum inopię intentare condictionem ex. l. vel iudicis officiū implorare ad dotem. nu. 62. fo. 20.
3 Vir sua sponte constante matrimonio extra iudiciū restituens dotē vxori propter inopiam, quando talis restitutio sibi & creditoribus noceat. ibi. nu. 95. & 97. fo. 21.
3 Vir volens transferri dominium vxori, si eidem assignaret dotem, ꝙ in eam transferatur, quando restitutio fit vt vxor se suosq; alat. ibid. nu. 98.
3 Vir ꝙ teneatur alere vxorem etiam nulla dote constituta. ibidem. numero. 103.
3 Vir in casu huius. l. qn̄ posit conueniri insolidum, vel inquātum facere posit? ibi. nu. 105.
3 Vir si efficitur diues facta dotis restitutione, ꝙ dos sibi non restituatur. ibi. nu. 107. fo. 22.
3 Vir, nec eius hæres, propter mores vxoris nō lędētes matrimonium non pōt dotem retinere hoc die. in. l. rei iudi. nu. 4. ff. sol. ma. fo. 13.
3 Vir retinet dotem propter mores lædentes matrimoniū nō eius hæres. ibidem. §. hęredi mariti. nu. 5.
3 Vir vxoris suę defunctę hæredi potest de adulterio obijcere. ibid. §. hæredi mariti. nu. 5.
3 Vir si in instrumēto cōfessus fuit se habuisse & recepisse à patre mulieris centum in dotem, quæ promisit per stipulationē restituere: an mulier soluto matrimonio posit dicere actionem suam. in. l. post dotem. nu. 20. ff. solu. matri. fo. 28.
3 Vir si decedit, & transmittit fructus perceptos pro eo tempore quo durauit matrimonium ad eius hæredes. in. l. diuortio. nume. 11. ff. sol. matri. fo. 9.
Vir qui tenetur vxori ad alimenta, tenetur etiam pro seruientibus, & inspecta eius qualitate. in. §. illud quoq;. nu. 3. in authen. de nō eli. secun. nub. fo. 7.
Vir & vxor nō debent ad imparia iudicari. in. §. sic itaq;. nu. 1. in auē. de nup. fo. 20.
Vir, an posit sibi recōciliare vxorem adulteram in monasterio positam, ea inuita? in. §. si verò quando. nu. 9. in authē. vt nulli. iudi. lic. hab. fo. 58.
Vir soluendo dotem vxori constante matrimonio sine causa, qn̄ liberetur. in. §. dotes. nu. 3. in authen. de nup. fo. 22.
Vir qn̄ dicatur inchoare malè vti sua substantia? in. §. illud quoq;. nu. 4. in authen. de ęquali. do. fo. 47.
Vir pro donatione propter nuptias, ꝙ nō habeat tacitā hypothecā in bonis vxoris. in authen. de priui. dot. muli. hære. nu. 5. fo. 49.
Vir & vxor, si non nubat, an dotem & donationem propter nuptias alienare posit, vel filij reseruare? in. §. soluto. nu. 2. in authen. de nuptijs. fo. 21.
5 Vir an habeat interdictum de vxore exhibenda, vel de cōcubina? remissiuè. in. l. imò magis. ff. de libe. exhi. nu. 3. fo. 167.
Vir, vel vxor, an teneantur filijs patrimonij dotem vel donationem propter nuptias serua e, si trāseant ad secūda vota? in. §. optimè verò. nu. 1. in authē. de nup. fo. 21.
5 Vir cum conuenitur per hæredes mulieris ad fundum datum in dotem, an posit opponere ne cōueniatur nisi inquantū facere posit? in. l. commodis. §. j. ff. de re iudi. nu. 1. fo. 127.
5 Vir, qui vendidit fundum dotalē, si succedit vxori, ꝙ non posit illū vendicare. in. l. cū vir. nu. 13. ff. de vsucap. fo. 111.
7 Vir & vxor qn̄ vnus sine licentia alterius posit monasteriū intrare? & ibi de sponso & sponsa. in authen. ingresi. n. 25. C. de sac. san. f. 20.
7 Vir transiens ad secunda vota: an teneatur reseruare alijs filijs, quòd lucratur ex hæreditate filiorum præmorientium. in. l. fœminę. nu. 2. C. de secun. nup. fo. 181.

6 Vir tabellio potest instrumentum pro vxore conficere, non autem testificari. in. l. vxori. ff. ad leg. Cornel. de fal. nu. 1. fol. 184.

5 Vir possidet rem dotalem & non vxor. in. l. Pomponius. §. in dotem quoque. nu. 1. ff. de acquir. possessio. fo. 91.

Et ꝙ vir sit dominus rerum dotalium & non vxor. ibi. nu. 2.

Et quando vir possit præscribere rem dotalem. & quando vtatur acce..one authoris. ibid. nu. 3.

5 Vir nõ dicitur possidere vxorem: sed esse in quasi possessione: & ita vxor virum. in. l. j. §. item acquirimus. nu. 5. ff. de acqui. poss. fo. 82.

5 Vir & vxor ꝙ insolidum non possideant rem. in. l. possideri. §. ex cõtrario. nu. 6. ff. de acquir. poss. fo. 85.

3 Viro incipiente malè vti sua substantia respectu initij siue respectu finis: vxor potest agere ad dotem, dotis fauore. in. l. si constante. nu. 17. ff. solu. mat. fo. 18.

3 Viro vergente ad inopiam & contumace existente, mulier mittitur in possessionem. ibi. nu. 90. fo. 21.

Vir qui alienauit res dotales, vel datam dona. propter nup. si non sit seruata forma de qua hic, ꝙ ipsemet poterit vendicare. in. §. & multo nu. 5. in authen. vt immobi. bo. ante nup. do. fo. 29.

Vir vendens rem dotalem alenari prohibitam, tenetur de euictione. ibid. nu. 6.

Vir qui vendit rem dotalem, & de euictione tenetur: potest cõtra factum suum venire. ibid. nu. 8. fo. 30.

7 Viri sufficientes, debent præponi ad opus faciendũ. in. l. hęc quæ necessariò. nu. 7. C. de nouo codi. faciendo. fo. 3.

Viris non licet portare pannos de auro, vel de auro frigiatos. in. l. auratas. nu. 1. C. de vesti. oloberis, et au. lib. xj. fo. 37.

7 Virum vergere ad inopiam qualiter probetur. in. l. vbi adhuc. nu. 4. C. de iure dotium. fo. 184.

Virum incipere vti malè sua substãtia sufficit semiplenè probare q̄n agitur contra virum si contra tertium requiritur plena probatio. in l. si constante. nu. 16. ff. so. mat. fo. 18.

Virtuosus si staret, & viueret per mille annos, nisi transferatur cum eo aliqua dignitas, semper remanet plebeius. in. l. si vt proponitis. nu. 93. C. de dignitatibus. lib. 12. fo. 55.

3 Vis quot modis capiatur? in. l. tutela. nu. 4. ff. de tutelis. fol. 46.

5 Vis quæ præcessit, non attenditur, quãdo post vim sequitur actus voluntarius approbans actum in quo fuit vis. in. l. cæsar. nu. 9. ff. de publi. & vectigal. fo. 58.

6 Visus vbi requiritur, non sufficit si percipiatur per intellectũ. in. l. stipulatio nõ potest. ff. de verb. oblig. nu. 7. fo. 2.

Vita heremitarum, ꝙ sit melior quàm monachorum. in. §. ꝙ cogitandũ. nu. 1. in aut. de mona. fo. 10.

Vita monachalis abolet omnem naturalem. in authẽ. de mon. n. 1. f. 9.

4 Vita contemplatiua est longè melior, quam actiua. in. l. si ita quis. §. is cui in tempus. nu. 4. ff. de lega. secundo. fo. 36.

3 Vitiato expresso, quando vitiatur accessorium? in. l. hæredes nu. 31. ff. de vulg. & pup. sub. fo. 138.

5 Vitium naturale & quis casus fortuitus dicatur. in. l. fluminũ. §. hæc stipulatio. nu. 1. ff. de dam. infect. fo. 42.

5 Vitium personale, ꝙ non transit ad singularem successorem. in. l. potest pluribus. nu. 1. ff. de vsucap. & vsurp. fo. 110.

5 Vitium personale in persona hæredis, non potest purgari, licet reale sic. in. l. vbi lex inhibet. nu. 2. ff. de vsucap. & vsurp. fo. 107.

8 Vitium litigiosi, purgatur transactione facta super re, seu super causa: secus, si super instantia. in. l. cum post. nu. 1. C. de longi tempo. præscrip. fo. 60.

5 Vitiũ violentię, vt purgetur, quando sit necesse, ꝙ reuertatur in possessionem domini, & quid in furto. in. l. sequitur. §. si dominus. nu. 1. ff. de vsucap. & vsurpa. fo. 99.

8 Vitium moræ purgatur per stipulationem, remissiuè. in. l. subtracto nu. 1. C. de fur. & ser. corrup. fo. 4.

5 Vitium litigiosi afficit personam, non rem. in. l. litigiosam rem. §. j. ff. de litigio. nu. 1. fo. 178.

Vitium litigiosi quos effectus operetur? ibid. nu. 3.

5 Vitium vis expulsiuę, vel ablatiuæ, dicitur reale: compulsiuę est personale. in. l. Pomponius. §. cum quis adminiculo. nu. 5. ff. de acquiren. possessio. fo. 91.

Et ꝙ hic. §. loquitur & de vitio reali & personali. ibid. nu. 4.

Vitium clandestinitatis, ꝙ non sit vitiũ reale. ibi. n. 6.

Et q̄n possessio precaria sit vitiosa vitio reali, & quando personali ibid. nu. 7.

Vitium litigiosi, ꝙ sit personale. & quid in re pupilli, vel fisci, vel in fundo dotali, an dicantur realia, vel personalia? vbi ꝙ quasi realia. ibi. nu. 8. & 9.

1 Viuus dicitur quis nasci, quando vocem emittit, vel apparet (quando nascit) eum esse viuum, licet tantum momento viuat. in. l. ꝙ dicitur. nu. 2. ff. de lib. & post. fo. 105.

Vlcisci ꝙ liceat pro defensione rei suæ. in. l. deuotum. nu. 1. C. de metatis & epid. lib. 12. fo. 66.

Vltio quando capiatur pro defensione? ibid.

3 Vlpianus an fuerit nobilis, ratione originis vel scientię. in l. excusantur. §. amplius. n. 1. ff. de excu. tut. f. 81.

4 Vltima voluntas debet esse impendenti. in. l. huiusmodi. §. stichum. nu. 2. ff. de lega. primo. fo. 23.

1 Vltimæ voluntati quam habere debentibus ex cõtractu magis fauet.

At in executione testamẽti magis fauetur creditoribus quàm legatarijs. in. l. cum hi. nu. 5. ff. de transac. fo. 95.

6 Vltimis in voluntatibus quis moriendo nõ dicitur velle. in. l. centesimis. §. si ita stipulatus fuero. ff. de verb. oblig. nu. 3. fo. 20.

In vltimis voluntatibus idem est dicere, hæres det, cum volet, vel cũ voluerit, ꝙ est dicere, det post mortem suam. in contractibus ista verba faciunt diem & conditionem.

4 Vltimus seu supremus dicitur quem nemo sequitur, etiam si nullus præcedat, primus quem nemo antecedit etiam si nullus sequatur. in l. qui duos. nu. 1. ff. de rebus dubijs. fo. 105.

4 Idem potest esse primus & vltimus. ibid. nu. eo.

3 Vna causa ex pluribus est sufficiens perueniendi ad datiuum. in. l. tutor. §. si petatur. n. 3. ff. de tuto. & cura. da. fo. 55.

1 Vna gestio sit vel plures distinguitur secundum diuersitatem animi gerentis. in. l. pomponius. ij. nu. 2. ff. de ne. gest. fo. 118.

3 Vna determinatio respiciens plura determinabilia, debet intelligi ut æqualiter ea determinet. in. l. iam hoc iure. §. sed si alter. nu. 1. ff. de vulg. & pup. sub. fo. 142.

4 Vna dictio. ponitur pro alia quando expedit. in. l. eas causas. nu. 1. ff. de conditio. & demonst. fo. 129.

4 Vna persona quando possit haberi loco plurium? in. l. tutorem. nu. 3. ff. de his quib. ut indig. fo. 113.

4 Vna summa si est adiecta pluribus, vel propter numerationem personarum videtur esse diuisa ab ipso testamento. in. l. cui fundus. nu. 1. ff. de conditio. & demonst. fo. 125.

3 Vni affirmanti quando magis stetur quam mille negantibus. in. l. hæredes palam. nu. 7. ff. de test. & qui test. fa. poss. fo. 100.

4 Vni pluries si legetur, an sæpius legatur? in. l. si pluribus. §. si ita. nu 2. ff. de lega. secun. fo. 36.

1 Vniuersitas vel collegium quãdo facit aliquid sufficit sit maior pars, debent tamen omnes vocari. in l. nulli. nu. 8. ff. quod cuiusque vni. no. fo. 113.

4 Vniuersitas scolarium coram ecclesiastico conuenitur. in. l. cum senatus. nu. 4. ff. de reb. dub. fo. 108.

4 Vniuersitas hominum ꝙ resideat in vno homine tantum. in. l. si grege nu. 1. ff. de legatis primo. fo. 9.

5 Vniuersitas si est condemnata pro maleficio, qualiter collecta imponatur. remissiuè. in. l. si non obtulit. §. acta. nu. 3. ff. de re iudi. fo. 117.

Et vniuersitate condemnata, quis potest capi solùm pro parte. ibid. nu. 7.

1 Vniuersitas volens facere actorem si dicat facio talem procuratorem vel syndicum non vitiatur constitutio. in. l. neque societas. §. quibus autem. nu. 2. ff. ꝙ cuiusꝗ vni. no. fo. 112.

6 Vniuersitas an possit delinquere? in. l. aut facta. §. nunquam. ff. de poenis. nu. 2. fo. 205.

Vniuersitas an aliud sit, quàm homines vniuersitatis? ꝙ non secundũ philosophos, & canoni. sed secundum iuris fictionem sic. ibi. nume. 3.

Vniuersitas qualiter puniri possit. ibi. nu. 4.

Vniuersitate damnata in causa pecuniaria, tamen illi qui nõ deliquerunt, non debent contribuere in solutione collectæ. ibi. nu. 8.

Vniuersitatis homines omnes si iuerunt ad occidendum hominẽ pulsata campana, & vexillo leuato, vniuersitas non dicitur fecisse, nisi de liberato & proposito consilio hoc fecerit. ibi. nu. 9.

Vniuersitas potest puniri ex delicto facto per homines de vniuersitate, & ratihabitione secuta. ibi. nu. 10.

Vniuersitas ex facto officialis non tenetur, nisi mandato præcedente, vel ratihabitione secuta. ibi. nu. 11.

Vniuersitate punita quãdo possunt puniri aliqui homines singulares. ibi. nu. 12.

1 Vniuersitas quando æquiparetur pupillo? in. l. neque societas. §. ꝙ si nemo. nu. 1. ff. ꝙ cuiusque vni. no. fo. 112.

1 Vniuersitas nihil habens in communi cogitur imponere collectam ibid. nu. 2.

Vniuersitas ita defenditur sicut quilibet priuatus. ibi. nu. 6.

1 Vniuersitas pupillo æquiparatur. in. l. nulli. nu. 4. ff. ꝙ cuiusque vniuer. nomi. fo. 112.

1 Vniuersitas clericorũ & laicorum cui subijciatur. remissiuè. ibi. nu. 5.

5 Vniuersitas cõsentire potest, licet nõ de facili. in. l. j. §. municipes. n. 2. ff. de acquir. poss. fo. 83.

Vniuersitas ꝙ possideat, licet sit persona repręsentata, sicut hæreditas, quæ tamen ideo nõ possidet: quia repręsentat personam defuncti ibid. nu. 3.

Et vniuersitatem possidere probatur eo ipso, ꝙ probat aliquid fieri per syndicum: vel administratores ciuitatis. ibid. nu. 5.

Vniuersitas

5 Vniuersitas coadunata, si vult aliquid agere, potest expellere illos, qui non sunt de corpore vniuersitatis.l.prætor ait.§.hoc interdicto ff.de itine.actuq; priua.nu.4.fo.159.

4 Vniuersitas iurat de calumnia, per eius administratores. in auc.principales.§.hoc etiam.nu.2.C.de iureiuran.propter calum.fo.108.

4 Vniuersitas potest collectam imponere pro debito.in.l.solent.n.18. ff.de alimen.& ciba.lega.fo.88.

Item cogitur creare syndicum.ibi.

Vniuersitas qualiter citetur?remissiuè.in.§.sportularum.nu.1.in auth.de sanctis episcopis.fo.61.

6 Vniuersitatis syndicus ꝙ possit accusare syndicatorio nomine vniuersitatis.in.l.certis.§.j.ff.de accusa.& inscrip.nu.7.fo.156.

4 Vniuersitas scolarium est approbata, & potest habere rectorem. in l.per iniquum.nu.7.C.de iur.om.iudi.fo.127.

Vniuersitas criminaliter accusata, respondere potest per syndicum in.l.tam collatores.nu.1.C.de re milita. lib.12.fo.62.

Vniuersitas non habet iurisdictionem:& sic alia per se exercere non potest.in.§.iusiurandum.nu.7. in auc.de defenso.ciuita.fo.16.

Vniuersitas, si nil habeat, an pro ea quilibet singularis vniuersitatis admittatur in teste?in.§. cogitandum.nu.9.in auc.de mona.fo.10.

5 Vniuersitas licet possideatur, tamen singula possideri nō possunt: dominium singularum rerum tamen habetur.in.l.eum qui ædes.nu.1.&.4.ff.de vsuffru.& vsurpa.fo.107.

Vniuersitas studij non potest aliquid immutare in præiudicium concessionum factarum à communis, doctoribus. in.l.annonas.nu.1.C. de anno.ciuili.lib.xj.fo.40.

6 Vniuersitas vnius an possit ferre testimonium in causa eiusdem?remissiuè.in.l.in criminibus.§.seruum. ff. de quæstio.nu.1.fo.193.

2 Vniuersitas bonorum si transferatur in contractu: intelligitur deducto ære alieno.in.l.mulier.nu.1.ff.de iur.dot.fo. 156.

Et quid in rescripto principis.ibid.

Et quid si per vltimam voluntatem.ibi.

1 Vniuersitas nū pro vnius iniuria teneatur. remissiuè.in.l.sicut.n.4. ff.ꝙ cuiusque vniuersi.nomine.fo.113.

1 Vniuersitas potest committere dolum, qn̄ facit aliquid coadunato consilio & campana sonata.in.l.sed & si de dolo.§.sed an in municipes.nu.1.ff.de dolo ma.fo.130.

1 Vniuersitate destructa, si est clericorum:bona eius possidet Christus vel vniuersalis ecclesia.in.l.sicut.§.in decurionibus.nu.5.ff.ꝙ cuiusq; vniuer.no.fo.113.

1 Vniuersitate destructa, proprietas bonorum pertinebit ad illud collegium ꝙ superior restaurabit.in.l.sicut.§.in decurionibus. nu.3. ff.ꝙ cuiusq; vniuer.no.fo.113.

1 Vniuersitate dissoluta, an singuli de vniuersitate auferant partē suā de eo ꝙ est in cōi?remissiuè.in.l.sicut.nu.3.ff.ꝙ cuiusq; vni.no.f.113.

6 Vniuersitatis ꝙ est, an singulorum dici possit?in.l.mandatis.§.nō licet.ff.de colleg.illicit.nu.1.fo.147.

1 Vniuersitatis singuli non conueniuntur pro ipsius vniuersitatis debito.in.l.sicut.nu.1.ff.ꝙ cuiusq; vniuer.no.fo.113.

5 VNO ex pluribus legatis mortuo, superior adeundus est, vt alium det.in.l. duo ex tribus.ff.de re iudi.nu.1.fo.127.

Idem si est impeditus ad longū tēpus.si verò ad modicū, expectabit.

Vno ex pluribus arbitris mortuo, compromissum finit.ibi.nu.2.

Vno ex delegatis vel arbitris citato, & nolente venire, alij de iure ciuili non poterunt illo absente iudicare.ibi.nu.3.

Vno ex pluribus arbitris absente & citato alij de iure canonico poterunt pronunciare, licet si habeat iustam causam absentiæ, illum expectare debeant.ibi.

Et ius canonicum circa hoc seruabitur, in terris ecclesiæ solùm.ibid.

3 Vnum capitulum dicitur quando circa idem disposuit ita ꝙ illę dispositiones circa illud possunt simul concurrere.in.l.& si pepercerit §.filius.nu.3.ff.de libe.& post.fo.103.

3 Vnum auxilium extraordinarium ꝙ nō excludat aliud.in.l.pro tutelæ.§.si curator.nu.2.ff.de eo qui pro tuto.fo.93.

3 Vnum genus quando possit solui pro alio.in.l.diuortio.§.ob donationes.nu.3.ff.sol.ma.fo.9.

Vnus ex fratribus, qui accepit ab ecclesia emphyteosim, potest alteri fratri rem alienare.in.l.descriptionis.nu.4.C.de imponen.lucratiua.descrip.lib.10.fo.24.

Vnus officialis non debet se intromittere de officio alterius.in.l.in prouincijs.nu.1.C.de numera.& actua.lib.12.fo.66.

6 Vnus testis integer qui deponit de maleficio ipso, facit iudiciū:aliâs secus.in.l.qui fine.ff.de quæstioni.nu.7.fol.200.

6 Vnus ex pluribus reis credendi agere potest nomine alterius.in.l.in duobus.§.ubi duo rei.ff.de duob.re. constit.nu.13.fo.58.

4 Vnus ex duobus reis credendi, si exegit totum, quando cogatur alteri communicare.in.l.si titio.nu.2.ff.de lega.secundo.fo.31.

1 Vnus ex communibus dominis castri, si deliquit, ꝙ nō puniatur ab altero.in.l.si quis violauerit.nu.3.ff.de rerum diuisione.fo.31.

4 Vnus hæredum, si ex virtute iuris deliberandi adiuit intra annū alio non, an ille qui adiuit habeat totam hæreditatem?in.l.qui duos.n.15. ff.de reb.dubijs.fo.105.

4 Vnus ex duobus reis credendi per litis contestationem pręoccupat sibi debitum, etiam si non sunt socij.in.l.fideicom.§.plerunque. nu.1. ff.de lega.tertio.fo.52.

4 Vnus ex pluribus legatarijs si petit, quando videatur alijs auferre ius petendi, videtur ꝙ alijs præiudicet.in.l.si tamē.nu.1.ff.de lega.secun.fo.33.

4 Vnus ex pluribus hæredibus quando grauatur in certa specie simpliciter ille insolidum tenetur &.nu.5.in.l.si tibi.§.si testamento.nu.2.ff.de lega.primo.fo.23.

4 Vnus ex pluribus hæredibus quando grauatur in specie hæreditaria tunc tenetur pro hæreditaria portione.in.l.si tibi.§.si testamēto.nu.5.ff.de lega.primo.fo.23.

4 Vnus ex duobus qui se monasterio obtulerunt:cum hoc ꝙ post eorum mortem bona in monasterium deueniant:si moriatur, an monasterium habebit bona?remissiuè.in.l.lucius.§.caio.n.1.ff.ad senatusc.treb.fo.156.

4 Vnus ex duobus emphyteutis si decessit, an bona ad dn̄m reuertantur?remissiuè:ibid.nu.2.

5 VOCABULI propria significatio, magis à diffinitione, quàm ab allusione recipitur, vbi est diffinitio.in.l.j.n.4.ff.de acqui.poss.fo.80.

VOCARI in ius potest tempore feriarum messium, vel vindemiarum, non occupatus circa messes, vel vindemias. in.l.nunquam.nu.2.C.de agrico. & censitis.li.xj.fo.43.

3 Vocato ad aliquod onus, debet denunciari eum esse vocatum.in.l. scire oportet.§.qui aūt.nu.1.ff.de excu.tuto.fo.83.

Vocatus ad honores & munera in loco originis, & in loco incolatus cui parere tenetur.remittit ad gl.in.l.ciues quidem.nu.12.C.de incolis, & vbi quis domici.lib.10.fo.25.

Vocatus ad duo officia in tali ciuitate, an ambo exercere possit?in.l. cum te.nu. 2.C.quemadmo.ciui.mu.iudi.

Vocatus à diuersis iudicibus, ad diuersas tutelas, quam tutelam suscipere debeat.in.l.si duas.nu.3.ff.de excu.tuto.fo.81.

6 Vocatus ad iudicium ob vnam causam, non potest propter aliam vocari.in.l.si quis seruus.§.j.ff.de custo.et exhib.seruo.nu.1.fo.164.

VOLO verbum, importat liberam voluntatem.in.l.lucius titius nu.2.ff.de fideicom.liberta.fo.77.

3 Volo ꝙ talem hæredem recipias importat fideicommissum:rogo vt talem hæredem facias, est fideicommissaria.in.l.centurio.nu.44.ff.de vul.& pup.sub.fo.149.

3 Volo repudiare si quis dixerit vel ꝙ hæreditas sibi non expedit qn̄ inducatur repudiatio.in.l.siquis suus.n.8.&.11.ff.de iure.delib.f.162.

7 Volo verbum, quando inducat dispositionem.in.l.cunctos populos nu.3.C.de summa trinita.fo.4.

3 Volens redarguere instrumentum falsum circa diem & cōsulem potest petere vt edatur cum die & consule.in.l.tabularum. §. diem.nu.4.ff.quemad.test. ape.fo.189.

6 Volentis declaratio & electio, in quo distent?in.l.inter stipulantem. §.si stichum stipulatus.ff.de verb.oblig.nu.4.fo.22.

4 VOLUNTAS defuncti, quando de ea dubitatur potest ex sua scriptura probari.in.l.alimenta.n.3.ff.de alimē.& ciba.lega.fo.92.

Voluntas testatoris ita probatur ex actu inualido, quemadmodum ex actu valido.in.l.re coniuncti.nu.36.ff.de lega.tertio.fo.65.

5 Voluntas adeuntis quando probetur per non factum.in.l.gerit.nu. 27.ff.de acqui. hær.fo.184.

3 Voluntas perfecta dicit qn̄ testator habuit totā suā voluntatē pro declarata.in.l.si quis cum test.nu.2.ff.qui test.fa.poss.fo.102.

4 Volūtas destinatoris magis præsumitur ex vsu, quā alit in depēdētibus ex volūtate vnius.in.l.pātris.§.q domū.n.3.ff.de leg.tertio.f.66.

3 Voluntas seu animus adeundi quando probetur perfectè.in.l.gerit nu.19.ff.de acqui.hære.fo.183.

4 Voluntas testatoris probata pręualet scripturæ in augmento & diminutione legati.in.l.qui quartam.nu.1.ff.de lega.primo.fo.8.

4 Voluntas sequens seruatur, nisi præcedens sit derogatoria.in.l.si mihi.§.in legatis.nu.1.ff.de lega.primo.fo.8.

7 Voluntas in æstimando nomine debitoris hæreditarij ꝙ inspiciatur in detrahenda falc.in.l.cum quo.nu.1.ff.ad legem fal.fo.137.

Voluntas testatoris ꝙ tollat omnem suspicionem fraudis.in auc. vt hi qui obli.se perhi.num.6.fo.32.

Voluntas, licet non sit virtus, est tamen signum virtutis de præsenti. in.l.si vt proponitis.nu.75.C.de digni.lib.12.fo.55.

4 Voluntas eligentis potest mutari qn̄ electio peccauit in forma.in.l.si tibi.§.vnius.nu.1.ff.de optio.leg.fo.79.

1 Voluntate ꝙ fit non debet fieri ex necessitate.in.l.solent.n.1.ff.de officio procon.& leg.fo.37.

1 Voluntas populi in condendis statutis, pōt per signa. & nutus explicari.in.l.omnes populi.nu.19.ff.de iusti.& iure.fo.10.

Index ſingularium materiarum.

8 Voluntas contrahentiũ debet magis inſpici quã verba.in. l.ſi quis.nu.2.C.quæ res pigno.obli.poſ.vel non.fo.105.

4 Voluntas quando prȩſumatur durare?in.l.ſi incertus.§.ſed ſi filius.nu.5.ff.de leg.iij.fo.50.

8 Voluntas inualida corã quinq; teſtibus confirmatur,volũtas obſcura corã duobus teſtibus declaratur.in.l.j.C.de codicil.nu.2.fo.39.

3 Voluntas in re propria pro ratione habet̃ nõ in cõib⁹ nec in his quȩ aliũ lȩdunt .in.l.dotem.nu.2.ff.ſolu.matri.fo.26.

4 Voluntas teſtatoris magis ex vſu perpẽditur quã ex inſtrumẽtis emptionis.in.l.prædijs.§.titio.nu.1.ff.de leg.iij.fo.66.

8 Voluntas ſi eſt certa nõ curatur de ordine.in authẽ.hoc amplius.nume.1.C.de fideicom.fo.46.

3 Voluntas qñ indicat mãdatũ.in.l.poſt dotẽ.nu.13.ff.ſol.matri.fo.27.

3 Voluntas illicita teſtatoris nõ ſeruatur.in.l.paterfa.nu.2.ff.de hære.inſti.fo.130.

2 Voluntas patris circa contractum filij,ꝙ nõ ſemper obligat patrem in.l.j.§.ſi is qui nauẽ.nu.2.ff.de exerci.actio.fo.93.

Voluntas teſtatoris eſt lex.in authen.de nup.nu.2.fo.20.

1 Voluntas coacta voluntas eſt.in.l.ſi mulier.n.1.ff.quod met.cã.f.128.

Voluntas defuncti ſemper apparet legitima:vbi vitium nõ apparet ex inſpectione.in.§.his igitur.n.2.authẽ.de hȩre.& falci.fo.3.

3 Voluntas defuncti ex quibus præſumat̃ ꝙ voluerit quod mater excludatur ꝑ tacitã pupillarẽ?vbi ꝙ ex quatuor cauſis.in.l.moribus.nume.40.ff.de vul.& pupil.ſubſti.fo.141.

7 Voluntas prȩcedẽs derogatoria,ſicut tollit̃ ſequẽtẽ in vltimis voluntatib⁹:ita etiã in cõtractibus.in.l.pacta nouiſsima.n.1.C.de pac.f.52.

7 Voluntas teſtatoris tollit oẽm ſuſpicionẽ.in authẽ.minoris.nu.12.C.qui da.tuto.vel cura.poſ.&c.fo.190.

7 Voluntas filij,qñ ſit cauſa iuſta exhæredandi.in.l.ſi qñ.§.& generaliter.nu.3.C.de inoffi.teſta.fo.122.

7 Voluntas teſtatoris imperfecta,probat inter liberos,qñ eſt impfecta ratione ſolẽnitatis.in.l.inter oẽs.nu.1.C.de iudi.fami.erciſ.fo.130.

7 Voluntas errans eſt nulla.in.l.cum teſtamentũ.nu.1.C.de iur.& facti igno.fo.36.

4 Voluntas defuncti probatur ex cõi vſu loquendi,vtendi,et intelligẽdi.in.l.labeo.nu.12.ff.de ſupelle.lega.fo.87.

2 Voluntate eadẽ eſſe quiſq; præſumitur,niſi veniens ad mortẽ appareat cõtrariũ voluiſſe.in.l.cũ hic.nu.3.ff.de do.ĩter vir.& vxo.f.157.

4 Voluntatem liberam qui habet,intelligitur ꝙ habeat bonam fidem in.l.alio hærede.nu.13.ff.de ali.& ciba.lega.fo.90.

8 Voluntatẽ defuncti,nõ impletã quis probet,& quomodo probatur hoc.in authen .hoc amplius.nu.7.C.de fideicom.fo.46.

7 Voto quãdo quis obliget nedũ ſe,ſed etiã bona ſua.in authẽ.impreſsi.nu.2.C.de ſac.ſan.eccle.fo.18.

3 Votum quaſi volitũ.in.l. qui in alienã.nu.1.ff.de acq.hære.fo.167.

7 Votũ eſt alicuius boni deo facta promiſsio,vel pollicitatio.in.l.habeat.nu.67.C.de ſac.ſan.eccle.fo.13.

3 Vouentes regulam fratrũ minorũ ſunt incapaces hæreditatũ.in.l. is poteſt.nu.4.ff.de acqui.hære.fo. 170.

Vox electi cõnumeratur,inter eligẽtes. in.l.noĩatorũ.nu.3.C.de decu.& eorum.fil.lib.x.fo.21.

6 Vox populi eſt inualida,nec ſufficit ad electionẽ inualidã: niſi ſeruetur debita ſolennitas.in.l.ſi conſtat.ff.de appel.& releg.nu.1.fo.217.

Vrbs & ciuitas,eſt idem.in authen.quibus mod.natu.effi.ſui.nume.5.fo.39.

1 Vrbis appellatione continẽtur comitatus,non diſtrictus.in.l.oĩa.§.cum vrbem.nu.2.ff.de offi.præfe.vrb.fo.32.

5 Vſucapi non poteſt.quod meum eſt.in.l.ſequit̃.§.lana.nume.1.ff.de vſucap.& vſurpa.fo.99.

5 Vſucapere non putans,& vſucapit:an vſucapiat.in.l.pro emptore.§.ſi ſub conditione.nu.2.ff.pro emptore.fo.112.

7 Vſucapiens,ꝙ videat̃ hr̃e rem,nõ à dño cõtra quẽ vſucapit,ſed ex titulo præcedenti.in.l.ſi extrane⁹.n.1.ff.de do.inter vir.& vxo.fo.158.

1 Vſucapio & fructuũ acquiſitio in errante in iure ad qd diſtent? in.l.ſed & ſi lege.§.ſcire.nu.2.ff.de peti.hære.fo.168.

1 Vſucapio ſi eſt cõpleta in præſentia,per modicũ tempus:& ſic dño negligẽte:an ei dabitur reſtitutio vt tẽpus abſentiȩ ſubducat̃.in.l.ab hoſtibus.§.ſed ꝙ ſimpliciter.nu.6.ff.quibus ex cau.ma.fo.141.

1 Vſucapio cœpta cũ maiore perficitur cõtra pupillũ,licet reſtituatur.in.l.& iam.nu.1.ff.de mino.xxv.anno.fo.139.

4 Vſuſcapio & prȩſcriptio inducta eſt propter bonũ publicũ principaliter.in.l.turpia.nu.20.ff.de leg.j.fo.17.

5 Vſuſcapio eſt introducta,vt ſit finis litiũ.in.l.vſuſcapio.nu.1.ff. pro ſuo.fo.115.

5 Vſuſcapio nõ impeditur,ſi error iuris concurrit cum errore facti. in l.ſi vir.nu.1.ff.pro dona.fo.155.

5 Vſuſcapio triennij vt acquiratur,quȩ requiruntur?remiſsiuè.in rub.de diuer.& tempo.præſcrip.nu.2.fo.175.

5 Vſuſcapio fructuũ perceptorũ ex re immobili,an impediat̃,ſi ſuperuenit ſcientia rei alienȩ,ꝙ non.in.l.j.nu.2.ff.pro ſuo.fo.115.

5 Vſuſcapio in re donata filio,qñ procedat.in.l.ꝓ donato.§.ſi pater filio.nu.3.ff.pro dona.fo.114.

5 Vſuſcapio triennalis nullo modo interrumpit̃.in.l.in omnibus.ff.de actio.& obli.nu.5.fo.180.

5 Vſuſcapio,ꝙ interrũpatur,etiam ſi aliquis dolo verè deſijt poſsidere:& hoc aduerſus oẽs.in.l.naturaliter.nu.13.ff.de vſuſca.fo.110.

Et ratio differentiȩ,ꝙ interruptio,quȩ fit ex defectu tituli,vel bonȩ fidei .non eſt aduerſus oẽs,ſed ex defectu poſſeſsionis,ſic.ibi.nu.14.

3 Vſuſcapio largè ſumendo,cadit etiã in re immobili:ſtrictè in mobili & in immobili prȩſcriptio.in.l.vſuſcapio.nu.1.ff.de vſuſcap. fo.98.

5 Vſuſcapio fingit̃ præceſsiſſe ,qñ illud quod impedit vſuſcapionẽ,eſt modicũ.in.l.ſi is qui pro emptore.nu.9.ff.de vſuſcap.fo.103.

5 Vſuſcapio,vt procedat,oportet ꝙ ſit titulus.error iniuſtus nõ ſufficit.in.l.celſus.nu.1.ff.de vſuſca.& vſurpa.fo.108.

5 Vſuſcapio ex ſola ciuili procedit.in.l.pomponius.§.in dotem.nu.1.ff.de acqui.poſ.fo.91.

1 Vſucapionẽ fuiſſe cõpletã ante lit.cõteſt.debet capitulari & probari.l.ſi poſt.nu.1.ff.de rei vendi.fo.173.

5 Vſuſcapionẽ vbi qs cœpit dubitare,an ad eũ pertineat res,vel nõ:licet ab initio nõ vſucapiat:tamẽ talis defectus ſuperueniẽs nõ impedit.in.l.naturaliter.nu.9.ff.de vſuſca.& vſurpa.fol.100.

2 Vſucaptor,an à debitore,qui rem à creditore recuperauit, poſsit eã vendicare?& quale remediũ habeat debitor contra vſuſcapionẽ.in l.j.§.cũ prȩdium.nu.5.ff.de pigno.fo.137.

4 Vſufructu legato & per fideicõmiſſum relicto , inſpicit̃ potius perſona fideicõmiſſarij quã legatarij.in.l.ſi quis vſumfruc.nu.1.ff.de vſufru.lega.fo.72.

Vſufructuarius,ſi ſatiſdare nõ põt: an vſuſfructus remanere debeat penes proprietariũ?in.§.quia verò.nu.1.in aut̃.de nup.fo.22.

5 Vſufructuarius poſsidet naturaliter:& dicitur habere quaſi ciuilẽ poſſeſsionẽ ipſius iuris vſuſfruct⁹.l.prȩtor ait.§.interdictũ autẽ hoc ff.de vi & vi arma.nu.1.fo.153.

5 Vſufructuarius & vſuarius quilibet ipſorũ poſsidet naturaliter:ſed an inſolidum,an pro parte?vbi quod quilibet inſolidum.l. in ſumma.ff.vti poſ.nu.2.fo.158.

4 Vſufructuarius dicit̃ etiã ille in quem tranſit effectus ſine nomine:licet nõ ſit ille de quo in titu.de vſufru.in.l.explicito.nu.3.ff. ad ſenatuſcon.trebel.fo.142.

1 Vſufructuarius eſt quaſi procurator:item colonus eſt quaſi procurator domini.in.l.ſi pignori res.nume.8.ff.famil.erciſ.fo.195.

4 Vſufructuarius qui percepit fructus ante præſtitam cautionẽ ſciente & patiente hærede,facit illos ſuos.in.l.vxori vſufructu.nu.1.ff. de vſufru.lega.fo.72.

7 Vſufructuarius an faciat fructus ſuos,non prȩſtita cautione de vtendo fruendo.in.l.hac ȩdictali.nume.3.C.de ſecun. nup.fo.182.

Vſufructuarius habet dominium & poſſeſsionẽ vſuſfructus.in.§. ſi quis autem.nu.5.in authen.de nõ alie.aut permu.fo.13.

5 Vſufructuarius ius vſuſfructus,quaſi poſsidet ciuiliter,vel naturaliter,licet rem naturaliter poſsideat.l.ſi plures.§.deiectum.ff. de vi & vi arma.nu.5.fo.154.

4 Vſufructuarius cui relictus eſt vſuſfructus quotæ partis hæreditatis,tenetur ad onera hæreditaria pro rata:& vſufructu finito quod ſoluit deducit de hæreditate .in.l.nullum intereſt.nu.2.ff.de vſufru.legato.fo.74.

4 Vſufructuarius omnium bonorum tenetur ad onus æris alieni.ibi.nume.5.

5 Vſufructuarius ante cautionẽ præſtitam,qñ faciat fructus ſuos.in.l.ſi homo cuius.nu.3.ff.de vſuſca.& vſurpa.fo.110.

Vſufructuarius non poteſt concedere vſumfructum,ſed vtilitatem fruendi ſic.in.l.quiſquis.nu.14.C.de petitio.bono.ſublato.libro.x.fol.11.

5 Vſufructuarius nõ põt dñm defendere in iudicio cõtra alium.in.l.j.§.vſufructuarius autem,nu.13.ff.de no.ope.nun.fo.9.

5 Vſufructuarius non põt nunciare nouũ opus.in.l.j.§.nũciatio.nu.9.ff.de no.ope.nuncia.fo.5.

5 Vſufructuarius pro re reficienda,qñ impenſa eſt magna,põt à domino petere pecuniã pro expendendo,& non tenetur primò impendere,poſtea reficere.in.l.cotem.§.qui maximos.nu.15.ff.de publi.& vectigal.fo.55.

Vſufructuarius expẽſas,quas fecit in reficiendo rem,repetit actione mãdati,vel actione in factũ:expenſas verò vtiles & neceſſarias,actione negotiorũ geſtorum.l.cotem.ibi.nu.17.fo.56.

5 Vſufructuarius ſi deijcitur,dominus nõ priuatur ſua poſſeſsione ciuili.in.l.peregre.§.quibus explicitis.nu.3.ff.de acquiren.poſ.fo.97.

Et inſtrumentũ non probat traditionem poſſeſsionis,niſi fiat in cõſpectu fundi.in.l.prȩdia.nu.1.ff.de acqui.poſ.fo.97.

Et clauſula in inſtrumento dotali appoſita:confeſſus eſt ſe habuiſſe & recepiſſe:probat traditionem eius.ibi.nu.2.

Et instrumẽtũ in quo dicit̃, quòd pretiũ ei dedit, & numerauit: nõ redarguit̃ de falso, licet testes q interfuerũt instrumẽto dicant: ꝙ nulla numeratio interuenit: qa illa verba verificantur ex actu ficto. ibi. n. 3.

5 Vsufructuario & vsurario competit hoc interdictum directũ pro verá possessione rei, quam habet, non pro quasi possessione iuris. l. ait prætor. ff. vti possidetis. nu. 3. fo. 155.

5 Vsufructuarius qua actione repetat expensas magnas factas in re, à proprietario. in. l. dãni. §. ei cuius. nu. 4. ff. de dam. infecto. fo. 40.

5 Vsufructuarius nõ nũtiat nouũ opus proprio nomine: qa nõ habet dñium, seu ius debile: procuratorio nomine nũtiat: qa domin⁹ videt̃ eum custodem facere & procuratorẽ generalem. in. l. j. §. vsufructuarius aũt. nu. 1. ff. de noui operis nuntia. fo. 8.

Vsufructuarius domino ędificanti, non põt nouum opus nuntiare: quia ex quo dominus videtur eum procuratorem constituere, constituenti procurator non nuntiat. ibi. nu. 3.

Vsufructuarius nõ habet vtilem suo nomine, nisi in casibus notatis. in. l. j. C. de actio. & obliga. ibi. nu. 6.

7 Vsufructuarius potest obligare vsumfructum: idest commoditatem vtendi fruendi. in. l. interest. nu. 1. & . 2. C. de vsufru. & hab. fo. 128.

Vsufructuarius repetit magnam expensam: & qua actione. ibi. in. l. eum ad quem. nu. 2. & . 3. fo. eo.

Vsufructuarius videtur cõstitutus procurator in rem suam. ibidem numero. 4.

Vsufructuarius possidet naturaliter tm̃. in. l. neq; fructuariũ. nu. 1. ibi.

7 Vsufructuarius tenetur cauere, de vtendo, fruendouè arbitrio boni viri. in. l. vsufructu. nu. 1. C. de vsufruc. & habita. fo. 127.

Vsufructuarius si non põt cauere: an habeat vsumfructum. ibi. nu. 5.

Vsufructuarius, si non præstitit cautionem: & percepit fructus, an eos faciat suos. ibi. nu. 7.

Et fiscus vsufructuarius. non cauet. ibi. nu. 2.

4 Vsumfructum debẽs eo constituto tenetur ad factum. in. l. si vsusfructus. j. nu. 3. ff. de vsufr. lega. fo. 71.

8 Vsumfructum si vnus in fundo habeat, & alius vsum, an vterq; possideat. in. l. vti possidetis. ver. ac satisdationis. nu. 9. C. vti pos. fo. 99.

7 Vsumfructũ si habet ingrediens monasteriũ, ꝙ per ingressum nõ finiatur, & transeat in ecclesiam sed morte ingredientis finitur. in aut̃. ingressi. nu. 20. C. de sac. san. eccle. fo. 18.

6 Vsumfruc. qñ plures stipulantur, quòd potest deberi tanꝗ̃ duobus reis credendi. in. l. si id quod. ff. de duo reis consti. nu. 1. fo. 62.

2 Vsumfructũ habens obligatũ, ꝙ non possit vẽdere proprietatẽ, etiã si sibi non soluit̃. in. l. si is qui. §. iura prædiorũ. nu. 3. ff. de pig. fo. 178.

2 VSURA quæ debetur ab emptore venditori, an sit licita etiam iure canonico. in. l. iulianus. §. idem Papinia. nu. 2. ff. de actione emp. & vendi. fo. 124.

7 Vsuraria causa, & matrimonialis terminari debet per episcopum: si quæstio nõ est super facto. in. l. omni nouatione. nu. 2. C. de sacrosan. eccle. fo. 16.

6 Vsura futuri temporis an possit peti. in. l. vbi autẽ. §. qui sortem. ff. de verbo. obliga. nu. 1. fo. 30.

6 Vsura quando est in pecunia numerata, necessariò requiritur stipulatio: in alijs verò rebus sufficit pactum nudũ. Et ratio differentię inter pœnam & vsuram. in. l. si quis cum aliter. §. alteri stipulari. ff. de ver. obli. nu. 7. fo. 18.

Vsurario & forensi imponitur collecta. in. l. eam qui. nu. 26. C. de mulieri. & in quo loco. lib. 10. fo. 29.

3 Vsurarius si dissipauit bona sua, in foro cõscientiæ an teneat̃ ad restitutionem? remissiuè. in. l. etiam filios. §. licet. nu. 5. ff. solu. ma. fo. 14.

1 Vsurarius cogitur ad edendum libros rationis. in. l. quædam. nu. 2. ff. de edendo. fo. 79.

4 Vsurarius si mutuauit centũ, cũ pacto ꝙ veniat ad audiẽdũ perceptũ sub pœna, vt talis pœna videatur adiecta in fraudem vsurarũ. in. l. cũ seruus. nu. 2. ff. de conditio. & demonstra. fo. 129.

3 Vsurarius si tempore testamẽti nõ præstitit cautionẽ, sed post factũ testamentum, an reconualescat. in. l. filio pręterito. nu. 35. ff. de iniust. rup. test. fo. 120.

6 Vsurarius manifestus qualiter quis dicatur. in. l. fur est manifestus. ff. de furtis. nu. 3. fo. 120.

7 Vsurarius non testatur ad piam causam, & etiam beneficio huius legis. nisi satisdatione præstita iuxta formã. c. quàmꝗ̃ de vsur. in. l. habeat. nu. 30. C. de sacrosan. eccle. fo. 11.

2 Vsurarum præfatione facta longo tempore præsumitur stipulatio earũ. Itẽ stipulatio sortis. in. l. cũ de in rẽ verso. n. 12. ff. de vsur. f. 149. Et ex sñia nõ p̃sumit̃, nisi quatenus ex ea infertur necessario. ibi. n. 13.

7 Vsuras rerũ paraphernaliũ, quòd maritus possit conuertere in cões vsus. in. l. si mulier. nu. 2. C. de pact. conuen. super dot. fo. 185.

4 Vsuras non põt incidere testator in testamẽto hæredi, si non soluit legatum. in. l. pœnam. nu. 3. ff. de ijs quæ pœnæ causa relin. fo. 109.

1 Vsuras exercere desinens ita tenetur restituere sicut exercens: & cõpræhenditur in constitutionibus episcopi. in. l. pretor ait. §. is etiam. nu. 1. ff. de edendo. fo. 74.

2 Vsuras qui promisit stipu. sub spe mutui recipiendi si pœniteat, qñ cogatur vsuras soluere. in. l. qui pecuniã. n. 2. ff. de reb⁹ credi. fo. 19.

7 Vsuræ an possint peti de iure canonico, per venditorẽ, propter p̃tiũ non solutũ. in. l. vsuras. nu. 2. C. de vsur. fo. 168.

Vsuræ quando ex nudo pacto solui possint. ibi. in. l. quamuis. nu. 1.

Vsurę in contractibus bonæfidei, veniũt ex mora: & ideo sine pacto debentur. ibidem. nu. 3.

Vsuræ solutæ quando computentur in sortem. ibi. nu. 4.

7 Vsuræ currunt post litis contestationẽ, qũo petantur in actione, vel officio iudicis. in. l. iudicio. nu. 3. & 6. C. de iudi. fo. 109.

7 Vsuræ, qũo possunt de mente & voluntate iuris ciuilis exigi: & vt interesse peti. in. l. cũctos populos. nu. 7. & . 8. C. de sum. trini. fo. 4.

7 Vsuræ, ꝙ non currant, si non reperitur cui soluat̃ capitale. idẽ in pœna. in. l. si parte. nu. 1. C. de vsur. fo. 169.

Vsuræ ꝙ veniãt actiõe ex testõ. ibid. in. l. in bonæfidei. nu. 1.

2 Vsuræ in contractibus bonæfidei veniunt officio iudicis. in. l. quęro nu. 2. ff. de locato & conduct. fo. 132.

Vsuræ ratione pretij non soluti, possunt peti etiam de iure cano. in l. curabit. nu. 2. C. de actio. empt. & vendi. fo. 175.

6 Vsuræ ratione pręteriti temporis, quando debeantur. in. l. emptor. ff. de noua, & delega. nu. 1. fo. 85.

7 Vsuræ, ꝙ de iure ciuili sint permissę. in aut̃. ad hæc. nu. 1. & . 5. C. de vsuris. fo. 169.

7 Vsuræ, an possint peti post sentẽtiam. in. l. si deposita. nu. 1. C. depositi. fo. 171.

Vsuræ ꝙ non debeantur ob pœnam. in. l. eius summę. nu. 1. C. de fiscalibus vsuris. lib. x. fo. 9.

3 Vsuræ in actione de dote currunt ex mora. in. l. in insulam. §. vsuras. num. 2. ff. solu. mat. fo. 30.

3 Vsuræ viro in dote nõ solutę, ꝙ debeantur etiam de iure cano. secus mulieri in dote restituenda. ibi. nu. 3.

3 Vsuræ legales ꝙ hodie sint prohibitę, & correctæ. ibidem. nu. 4.

1 Vsuræ in contractu dotis debẽtur marito per patrem mulieris ob dotem non solutam. ibidem. §. non tantum. n. 1.

1 Vsurę in contractu emptionis: & venditionis debentur vẽditori ob pretium non solutũ, si emptor fructus percepit. ibidem. §. non tantum. nu. 2.

4 Vsurę ex mora non veniũt in speciebus: tamen veniunt quando pecunia vt species est relicta. in. l. cum res. nu. 1. ff. de leg. j. fo. 15.

4 Vsurę an possint imponi in vltimis voluntatibus. in. l. si legatũ. §. si cui certa. nu. 1. ff. de ann. lega. fo. 67.

2 Vsurę in actionibus stricti iuris nũquàm veniunt. in. l. sed mihi. §. in hac actione. nu. 18. fo. 79.

2 Vsuræ ex pacto debẽtur. in. l. qui negotia. n. 3. ff. mãd. vel cõtra. f. 109.

2 Vsuræ in contractu bonæfidei veniũt à tempore moræ: item veniũt ex nuda cõuentione in. l. lucius nu. 2. ff. depositi vel contra. fol. 103.

4 Vsuræ qñ sunt in loco interesse magis ꝙ̃ vsurarũ, etiã hodie sunt permissæ. in. l. filius. §. filia. nu. 1. ff. de colla. dotis. fo. 174.

2 Vsurę hodie de iure canonico & diuino sunt prohibitę, & lex earũ obligationi resistit. in. l. si nõ sortem. n. 4. ff. de condi. indebi. fo. 52.

2 Vsuræ ꝙ nõ debeantur ex pacto nudo apposito iuxta contractũ. in l. rogasti. nu. 6. ff. de reb. credi. fo. 12.

Vsura nũ & qñ sit, vbi iuxta contractũ mutui apponitur promissio facti, vt puta ire romam. ibi. nu. 7.

Vsuræ etiam hodie sunt prohibitę de iure ciui. in aut̃. de. nauti. vsu. nu. 2. fo. 59.

Vsura nauticę pecuniæ de iure canonico est prohibita. ibi. nu. 3.

2 Vsuræ ꝙ nõ currũt absq; mora: & qñ currant. in. l. lecta. nu. 2. & . 13. ff. de rebus creditis. fo. 21.

Vsurę, ꝙ sunt prohibitæ, etiam de iure ciuili. in aut̃. de ecclesiast. tit. nu. 2. fo. 56.

Vsuræ, an aliquo casu hodie sint permissæ. ibid. nu. 3.

Vsuræ ꝙ non currant propter pœnam, licet sit deducta in contractum, vt sors: si hoc probari potest. in. l. eius summę. nu. 2. C. de fisca. vsu. lib. x. fo. 9.

3 VSURPATUM est vt vna ciuitas det obsides alteri. in. l. obsides. nume. 2. ff. qui testamen. fa. poss. folio. 98.

6 VSUS loquendi communis non est proprius intellectus, sed figuratiuus & interpretatiuus. in. l. liberorũ appellat. ff. de ver. & rer. sign. nu. 10. fo. 258.

4 Vsucapio & pręscriptio inducta est propter bonum publicum principaliter. in. l. nemo potest. numero. 20. ff. de legat. primo. folio. 17.

1 Vsus communis loquendi in interpretandis sermonibus pręualet, & derogat omni constitutioni, & dispositioni, ac regulæ. in. l. omnes populi. nu. 58. ff. de iust. & iure. fo. 13.

2 Vsus in clausulis promissionibus, & renuntiationibus, quæ consueuerũt poni in instrumentis attenditur. in. l. si pignore. §. si creditor. nu. 2. ff. de pigno. actio. fo. 87.

2 Vsus loquendi cōmunis, ꝙ attendatur in statutis.in.l.ordinarium.§. potestatis.nu.4.ff.de peculio.fo.97.
1 Vsus patris fa.in iure reali nō spectatur.in.l.si partem.nu.2.ff.de ser ui.rust.præd.fo.187.
Vsus aquæ ducendæ ex publico, præscribitur tanto tēpore, cuius initij memoria non est in contrariū.in.l.diligēter,n.1.C.de aquædu. lib.xj.fo.43.
2 Vsus quando posit haberi pro parte.in.l.si vt certo.§.si duobus ve hiculum. nume.1.ff.cōmodati.fo.80.
Vsus aquæ pub.ꝙ præscribatur per tantum tempus,ꝙ memoria in contrariū non existat.in.l.vsum.nu.1.C.de aquæduct. lib.xj.fo. 43.
Et vtētes priuilegio multū strictè,nō possūt eo vti magis largè.ibid.
5 Vsus cōis loquendi, est ꝙ genitiuus denotet possess.& nudam detentionē.in rub.nu.6.ff.de noui oper.nuncia.fo.2.
5 Vsus appellatiōe an ꝓprietas plenè intelligat?& qualiter intelligat proprietas donata, vel vsusfructus tantū.in.l.donationes.§.spēs.nu. 1.ff.de donat.fo.71.
7 Vsusfruct⁹ est ps dn̄ij.in auē.hoc locū.n.7.C.de secūd.nupt.fol. 182.
7 Vsusfru.qn̄ est relictus purè & proprietas sub conditione:vsufru. non cauet.in.l.vsufructu.nu.4.C.de vsufructu & habita.fo.127.
Vsusfruct⁹ finitur morte vsufructuarij.in.l.si patri.n.1.C.de vsufru. & habit.fo.127.
Vsusfructus quādo finiatur morte proprietarij.ibi.n. 2.&.3.
Et in quo casu pater nō habet vsūfructū,in bonis aduētitijs.ibi.n.4.
7 Vsusfructus,quando cadat in rebus, quæ vsu consumūtur.in.l.vsusfructus.nu.3.C.de vsufruct.& habita.fo.127.
Vsusfructus si constituatur inter viuos:an hęc cautio tunc posit remitti.ibi.nu.13.
7 Vsusfructus rei ecclesiæ ad certū tēpus,vel ad vitā recipientis, pōt alienari.in.l.iubemus.§.sanè,neomnis.nu.1.C.de sac.san.ecc.fol.24.
4 Vsusfructus recept⁹ procuratoris noīe,an trāsferatur in dn̄m absq; cessione.in.l.si quis vsumfruct.nu.2.ff.de vsuf.lega.fo.72.
4 Vsusfruct⁹ si relinquatur vxori donec castè & honestè vixerit,ꝙ si transit ad secunda vota habebit relictum quia dicitur castè viuere.in l.mulier.§.cum proponeret.nu.5.ff.ad senatusconsult.treb.fol. 148.
4 Vsusfructus quando reuertitur ad proprietatem dominus proprietatis acquirit ex causa lucratiua.in.l.non quocunq;.§.fundus . nu.1. ff.de leg.j.fo.21.
4 Vsusfructus si legatur certarū rerū,tunc onus ęris alieni nō respicit legatariū.in.l.multū interest.nu.1 .ff.de vsufr.leg.fo.74.
3 Vsusfructus licet cedi nō posit cōmoditas tamē vtendi ceditur.in.l. vsufructu.nu.2.ff.solu.mat.fo.32.
4 Vsusfructus relictus hæredi,intelligitur de primo hærede.in.l.sempronius.nu.3.ff.de vsuf.lega.fo.72.
4 Vsusfructus non dicitur tertia nec quarta pars fundi,sed consistit in parte integrali.in.l.menius.§.fundo.nu.4.ff.de leg.ij.fo.40.
4 Vsusfructus quęritur mihi per procuratorē directò.in.l.qui ita . §. etiam.nu.3.ff.ad senatusconsul.trebel.fo.155.
1 Vsusfructus cur potest constitui sub conditione & ex tempore.in.l. seruitutes.ij.nu.7.ff.de serui.fo. 183.
1 Vsusfructus potest constitui sub conditione & ad diē & numero.6. in.l.seruitutes.ij.nu.3.ff.de serui.fo.183.
1 Vsusfructus pręscribitur.in.l.si ego.§.si de vsufru.nu.1.ff.de publi. fo.179.
4 Vsusfructus pecuniæ si relinquitur dominiū ipsius,nō transit incōtinenti.in.l.legatorum.§.si decem quæ in archa.num.1.ff.vt.leg. seu fidei.nomine caue.fo.159.
4 Vsusfructus citius accresit quā proprietas.ibi.nu.3.
2 Vsusfructus semel extinctus quando sit ꝙ non intelligatur ex repetitione iterum incipere.in.l.sicut.§.superuacuū.nu.4.ff. quib. mod. pign⁹. vel hipothe.fol.fo.145.
4 Vsusfructus est diuiduus,& aliæ seruitutes indiuiduę & .nu.3.&ibi. de ratione.in.l.lex falc.§.si vsusfructus legatus sit.nu.1.ff.ad leg.falc. folio.132.
4 Vsusfructus citius accresit quàm proprietas.in.l.legatorum.§.si decem quæ in archa.nu.3.ff.vt lega.nomine caue.fo.159.
Vsusfructus pecunię si relinquitur dominium ipsius non transit incontinenti ibidem.nu.1.
4 Vsusfructus legatus ab habente vsumfructum, quid comprehendat.in. l. sticho.nu.5.ff.de vsufru.leg.fo.74.
4 Vsusfructus omnium bonorum suorum si sit legatus , intelligitur de mobilibus & immobilibus.in.l.vxori meæ.num.1.ff.de vsufr.leg. folio.74.
4 Vsusfructus quando dicatur legatus vel tantum perceptio fructuū. in.l.fundi trebatiani.nu.1.ff.de vsufr.lega.fo.74.
4 Vsusfructus ꝙ dicatur legat⁹,etiam si dicatur relinquo titio fructus qui percipientur & percipi poterunt ex tali fundo. ibidem . numero.2.
Vsusfructus qui acquiritur patri in bonis filij,nō extinguitur per mortem filij : sed durat patre viuente.& ibi quando extinguatur? in auē.de hęre,ab intest.nu.1.fo.53.
5 Vsusfructus & usus ideò pręscribitur : quia potest teneri imo quasi posidentis.l.ait prætor.ff.vti posidetis.nu.7.fo.155.
Vsusfructus bonorū relictorū filio quibus casibus quæratur patri. in auē.vt liceat mat.& auię.nu.1.fo.52.
5 Vsusfructus ius ꝙ posit præscribi longo tempore.in.l.iusto errore. §.non mutat.nu.1.ff.de vsucap.& vsurp.fo.111.
Vsusfructus inter immobilia computatur.ibi.nu.2.
5 Vsusfructus petitio quando denegatur per dominum fructuario effectualiter : & irreuocabiliter, qualiter fiet.in.l.quamuis.nu. 4 . ff. de dam.infect.fo.31.
5 Vsusfructus qui relinquitur filio contēplatiōe videtur relict⁹.in.l.si filiussa.nu.2.ff.de mortis cau.dona. fo.73.
5 Vsusfructus ꝙ præscribatur.in.l.posideri.§.ex contrario.nu.3.ff.de acquiren.possess.fo.84.
6 Vsusfruct⁹ alius est in persona mea alius in persona alterius. in. l.si id quod.ff.de duo re.consti.nu.2.fo.62.
6 Vsusfructus si quis stipulatus est sibi & hæredi suo Titio,Titio acquritur pro parte sua hæreditaria,alijs cohęredibus non.in. l.continu⁹. §.pręterea sciendum.ff.de verb.obli.nu.3.fo.56.
Vsum si quis stipulatus est & sibi & Titio hęredi suo , Titio insolidum actio acquiritur.ibid.
6 Vsusfructus iā constitutus an tollatur capitis diminutione.in.l. Stichum.§.vsumfructum.ff.de solu.& libera.nu.2.fo.98.
6 Vsusfructus an & quādo sit pars fundi?in.l.qui vsumfr.ff.de ver.ob. nu.2.fo.23.
6 Vsusfructus non potest delegari, nec cedi actio.in.l.si vsusfructus de bitorem.nu.2.fol.83.
6 Vsusfructus ꝙ sit alius in persona hęredis,alius in persona stipulatoris.in.l.si quis cum aliter.§.si quis ita.ff.de verb.obl.nu.1.fo.17.
6 Vsusfructus formalis dicitur pars fundi, nō vsusfructus causalis.in.l. & per iusiurandum.§.j.ff.de acceptilatio.nu.2.fo.102.
Idem dicitur pars fundi integralis.ibid.nu.2.
6 Vsusfructus si non durauit nisi pro dimidia anni, vsufructuari⁹ vel eius hęres tenetur restituere proprietario condi.sine causa.in.l.si ser uus cōis Meuij.§.cum seruus fructuarius.ff.de stipu.seruo.n.6.f.67.
6 Vsusfr.est seruit⁹ diuidua in.l.stipu.nō diuid.ff.de ver.ob.n.6.f.26.
7 Vsusfructus quē habet pater in aduentitijs filij,an patre ingrediēte monasterium finiatur,& in ipsum trāseat.in auē.ingresi.nu. 49.C. de sacrosan.eccle.fo.21.
7 Vsusfructus quando trāseat in monasterium.in auē.ingresi.nu. 42. C.de sac.san.eccles.fo.21.
Vsusfructus ingredientis monasterium finitur morte eius.ibi.n.43.
5 Vtens accesione sui actoris,illa vtitur cū sua causa suisq; vitijs.in.l.pomp.scribit.§.cū quis.n.1.ff.de acq. poss.f.91.
8 Vterini pręferuntur in rebus maternis.in. l.de emancipatis.nu.1.C.de legiti.hęred.fo.54.
Et cōsanguinei in paternis.Et in aliūde q̄sitis,ęqualiter succedūt.ibi.
5 Vti posidetis si cōtra quem agaē,qualiter pueniaē ad primū & secundū decretum.in.l.si prius.n.32.ff.de no.op.n̄u.fol.23.
5 Vti frui quis potest hęreditate adita,& satisdatione pręstita.in . l . si homo cuius.nu.2.ff.de vsucap.& vsurpa.fo.110.
4 Vtile dominiū acquiriē ꝑ pręscriptionem.in.l.sticho . nu . 4. ff.de vsufru.leg.fo.73.
1 Vtile per inutile vitiatur & qūo?remisiuè.in.l.pedius.§.in seruum. nu.3.ff.de recep.arb.fo.146.
2 Vtile per inutile non vitiatur.in.l.certi condictio.§.qm̄.nu.3. ff. de rebus credi.fo.10.
6 Vtile per inutile qn̄ vitietur?remisiuè.in.l.stipulatio non pōt.§.sed si mihi .ff.de ver.obl.nu.1.fo.3.
5 Vtile dominium habens potest constituere ius in re,ꝙ resoluitur,re soluto utili dn̄io.l.ait ptor.§.seruitutes.ff.de superficieb⁹.n.1.f. 159.
Vtile dn̄iū, & quasi dn̄iū,ꝙ idē sit.in auē.de litig.& de.nu. 1.fol.49.
Vtile per inutile quando vitietur.in.l.gręcè.§.illud commune.ff.de fideiusso.& manda.nu.3 .fo.70.
5 Vtilem cedens propter virtutem directę quę remanet apud eum, potest solutionem à debitore recipere,& eum liberare,tribus casib⁹ exceptis.in.l.obligationes.ff.de act.& obl.nu.26.fo. 178.
4 Vtiles actiones habens eas cedēdo illas transfert.in.l.explicito.§.de illo.nu.2.ff.ad senatuscon.trebel.fo.142.
5 Vtilis competens ex instrumento guarentigiato, quod ex forma statuti habet executionem paratam,competit etiam ex ęquitate . in. l. obligationes. ff. de actio.& oblig.n.22.fo.178.
4 Vtilis & directa an posit competere vni & eidem?in.l.si hęres instituts.nu .1.ff.ad senatuscon.treb.fo.155.
3 Vtilitas publica,& priuata possunt sumi quatuor modis.in. l. dotis causa.nu.25.ff.solu.mat.fo. 4.
3 Vtilitas publica quando pręferatur priuatę & alteri pub.ibi.nu.26.
2 Vtilitas edicti de constituta pecunia,est quòd ex pacto nudo oritur actio.ibidem.l.hoc edicto.§.ait prætor nu.2.fo.74.

Vtilitas t estium

Vtilitas testiũ ꝓpter ꝓbatióes est inuẽta.in auṫ.de testib⁹.n.1.f.41.
6 Vtilitas resultans ex hoc, quòd aliquis fingatur retro liberatus.in.l. subcõditione.ff.de solu.& libera.nu.6.fo.88.
4 Vtilitates resultãtes, qñ aliqs habet legatũ, iure suo vel iure accrescẽdi.in.l.si mihi.nu.2.ff.de lega.primò .fo.7.
8 Vtilitati priuatorũ, quòd omnibus prodest, præferri debere.in.l.j.§. hæc aũt omnia.nu.2.C.de cadu.tol.fo.52.

Vtrobi id est, apud quem.in.l. prætor ait vtro.ff.vtrobiq;. numero.1.fol.167.

4 Vulgaris tacita quæ cõtineṫ in expressa pupillari, nó valet vltra tpa pubertatis.in.l.sceuola respondi.nu.4. ff.ad senatuscon.trebel.fo.166.
Vulgaris tacita non impedit existẽtiã sui hæredis.in.l.si arrogator. nu.11.ff.de adop.fol.28.
4 Vulgaris tacita vt valeat reqriṫ aditio ex testamẽto.in.l. apud iulianum.§.idem iulianus.nu.1.ff.ad senatusconsul.fo.146.
5 Vulgaris tacita cõpræhẽsa in expressa pupillari expirat pubertate adueniente.in.l.qui habebat.nu.4.ff.de vulg.& pup.sub.fo.158.
3 Vulgaris tacita vtrũ expiret, si pupill⁹ decedit cui pupillariter fuit substitutus.in.l.neq; em.§.cũ miles.nu.5.ff.de mili.testa.fo.163.
3 Vulgaris substitutio ꝙ habeat quinq; effectus.in.l.hæredes.nu.18.ff. de vulg.& pupil.sub.fo.137.
8 Vulgaris expssa expirat adita hæreditate.in.l. præcibus. nu.2.C.de pub.& ali.substi.fo.23.
3 Vulgaris expressa quæ dicaturṫin.l.hæredes.nu.7.9.&.10.ff.de vul. & pupil.fo.136.&.137.
3 Vulgaris substitutio an contineatur in persona substituti, si ex duobus filijs impuberibus, vnũ instituo, aliũ exhæredo, & eos inuicẽ substituoṫin.l.lucius.nu.13.ff.de vulg.& pup.sub.fo.157.
8 Vulgaris tacita cõphensa in expressa pupillari, admittitur cõtra matrem.in.l.cum quidam.nu.2.C.de insti.& substi.fo.22.
Vulgaris expressa in vnum casum tantum, continet pupillarem tacitam, nisi quando mater est in medio.ibidem.nu.3.
Vulgaris expressa in vnum casum, porrigitur ad omnes alios casus, ex quibus quis hæres non efficitur.ibi.nu.4.
Vulgaris in casum tacitum, non admittitur contra matrem.ibi.nu.5.

6 Vulnerans plurib⁹ vulnerib⁹ ex qbus sequiṫ homicidiũ, potest accusari de vulneribus, & iudex hoc pati debet si maior pœna imponitur pro vulneribus, quàm pro homicidio.in.l.nunquam priua.ff.de priua.delict.nu.6.fol.118.
Vulnerato aliquo an contra vulnerãtem statim quod certum sit vul-
1 neratum mori possit de occiso procedi.i.l.ita vulneratus. nume.7. ff.ad leg.aquil.fo.193.
1 Vulneratus à pluribus si intereat & non apparet ex cuius ictu perijt quod omnes teneantur.in.l.item mela.§.si plures.numer.1.ff.ad leg. aquilij.fol.192.
8 Vulneratus si superuixit post vulnus illatũ per multos dies & postea mortu⁹ est, an præsumatur mortuus ex vulnere.in.l.si virgis.nume.1.C.de emẽda.seruorum.fo.125.
6 Vulnus dicitur, quando scissura vel separatio fit in corpore.in.l.prętor edixit .§.reatrocem.ff.de iniur.& famo.libel.nu.1.fol.139.
1 Vulnus est quando fit scissura. in.l.si seruus.numero.3.ff.ad legem aquil.fo. 192.
6 Vulnus si est factum ante natiuitatem, & accusatio post natiuitatẽ:& dicitur hoc anno, ꝙ hæc accusatio non comprehendit delictũ factũ ante natiuitatem.in.l.libellorum.ff.de accusa.& inscrip.nu.15.f.156.
Annus potest duobus modis intelligi.ibidem.
Libellus ꝙ intelligatur secundum intentionem libellantis.ibidem.

4 Vxor relicta domina & vsufructuaria debet habere vel dominiũ, vel vsumfructum.in.l.si titio.numero.5.ff.de vsufr. lega.fo.71.
3 Vxor commodans res viri, quando committat furtumṫ& ibi ad quid teneaturṫin.l.si constante.§.si vxor.numero.2.ff.soluto matrimonio.folio.23.
3 Vxor agendo ad dotem contra virum non habet necesse ponere in libello ipsum condemnari: inquantum facere possit.in.l.ex diuerso. §.si in iudicio.nu.10.&.11.ff.solu.mat.fo.13.
3 Vxor relicta vsufructuaria à marito notario, quòd non debeat habere fructus protocollorum.in.l.diuortio.§.si vir in fundo.numero.3. ff.solu.matri.fo.10.
3 Vxor qua actione repetit seruum dotalem per virum manumissum. in.l.dotalem.nu.3 .ff.solu.mat.fo.33.
3 Vxor quomodo dicatur esse in potestate soceri & viriṫin.l.rei iudicatę.§.socero.nu.6.ff.solu.mat.fo.13.
1 Vxor militis vel doctoris, non pôt dicere marito, vt vocet eam dominam.in.l.si iudex.nu.3.ff.de mino .xxv.ann.fo.137.
1 Vxor sequitur domicilium viri & an perdat domicilium suumṫremisiuè.in.l.exigere.nu.2.ff.de iudicijs.fo.158.
4 Vxor quando hæres soceri non est soluendo pro legato dotis eodẽ facto potest agere contra maritum:& qua actioneṫin.l.pater.nu.4. ff.de dote præle.fo.77.
3 Vxor debet ali secundum reditus qui percipiuntur ex dote.in.l.si cum dotem.§.si autem in sequissimo.nu.5.ff.solu.mat. fo.16.
3 Vxor diues cogitur alere virum inopem.ibidem.nu.6.
4 Vxor tenetur sequi virum peregrinãtem: si tempore quo ipsum accepit peregrinabatur: nec peregrinatio sit futura modica.in.l.mę uia nepotem.§.vxore.nu.3.ff.de annuis lega.fo.68.
4 Vxor si relicta est dña, & vsufructuaria, filio, & extraneo ĩstitutis, ꝗ ad filiũ alimẽta habet quo ad extraneũ vsumfructũ suæ ptis.ibi.n.9.
7 Vxor si est relicta dña, & vsufructuaria omnium bonorum: quid cõtineat hoc legatum & an hoc legatum valeatṫin authen.hoc locum. nu.2.3.&.8.C.de secund.nuptijs.fo.182.
Vxor si relicta dña massaria & vsufructuaria donec honestè custõdierit lectũ testatoris, & nõ exiget dotes: si cessit iura dotalia fratri, an pdat legatum .in authen.hoc locum.nu.14.ibidem.fo.183.
3 Vxor potest vti retentiõe etiã contra extraneos, agẽtes hypothecaria viro ad inopiã vergente.in.l.si constãte.nu.89 .ff.solu.mat.fo.21.
3 Vxor cui dos est restituta, tenetur ex ea alimentare virum, socerum, & filios alterius matrimonij, si bona sunt omnibus sufficientia aliâs secus.ibidem.nu.109.fo.22.
3 Vxor est quodammodo domina rerum viri.in.l.rerum amo.nu.1. ff.de acti.rerum amo.fo.37.
3 Vxor pro magno furto facto viro potest puniri criminaliter per potestatem licet vir non possit agere.ibidem.nu.4.
3 Vxor quòd possit facere eleemosynã de bonis viri etiã pro anima sua.ibidem.nu.5.
6 Vxor subtrahens viro non accusatur criminaliter, si crimen est leue. in.l.respiciendum.§.j.ff.de pœnis.nu.1.fo.203.
4 Vxor domina domus appellatur.in.l.titia cum.§.titia.nu.6.ff.de lega.secundò.fo.34.
4 Vxor similiter relicta domina vel vsufructuaria omnium bonorum quid habeatṫibidem. nu.eo.
4 Vxor cui fuit per socerũ dos legata, an agere possit vigore.l. constãteṫremissiuè.in.l.si socer.nu.4.ff.de dote pręleg.fo.76.
4 Vxor relicta domina, & vsufructuaria, quid habere debeat etiam liberis institutisṫ&.nu.5.& qd extraneis.nu.7.& qd si dicta verba simpliciter proferantur.nu.8.in.l.titia cũ.§.titia.nu .3.de lega.ij.fol.34.
4 Vxor si est instituta à viro, & rogata de restituendo illis quibus sibi videbitur, si instituit filios spurios testatoris, non præsumitur tacitũ fideicõmissum.in.l.lucius.§.in testamẽto.nu.2.ff.de leg.primò.f.29.
1 Vxor cui fuit relictus vsusfructus per virum mortuum filijs: an habebit à substitutis integrum vsumfructum.in.l.sicut in annos.num.1.ff. qui mo.vsu.ami.fo.181.
4 Vxor an sit alenda à tempore mortis viri.in.l.qui legatorum.nu.2. ff.vt in possesi.lega .fo.162.
8 Vxor in quibus casibus succedit. in.l.maritus.nu.2. C .vnde vir & vxor.folio.12.
3 Vxor in matrimonio vero, quibus præferatur in actione de peculioṫ in.l.si cum dotem.§.si mulier.nume.9.ff.solu.mat.fo.17.
4 Vxor à substituto pupillariter quid debeat habereṫquod totũ vsum fructum.ibidem .numero.12.
4 Vxor relicta domina & vsufructuaria si ascendentes vel collaterales sint instituti: quid habere debeatṫibidem.nu.13.
Vxor cuius vir captus est, non potest nubere hodie, iure canonico, donec certum sit de morte viri.in.§.sed etiam.numero.1.in authe.de nuptijs.fo.20.
Vxor militis, etiam elapso decennio, licitè non nubit: sed expectat donec sit certa de morte viri.in.§.deportatio.numero.1.in authe.de nuptijs.fo.20.
2 Vxor non potest consentire viro alienãti fundum dotalem, nisi propter suam vtilitatem.in.l.fundum filiæ.numero .2 .ff.de iure dot. folio.156.
Vxor, marito exbannito, quando repetat dotem eidem datamṫin.§. illud quoque.numero.8.in authen.de æquali.do.&c.fo.47.
Vxor in bonis viri, quando matrimonium fuit cõtractum sine dote quod habeat quartam : siue supersint parẽtes, siue filij.in.§.quia verò.nu.1.in authen.vt liceat ma.& auiæ.fo.52.
Vxor indotata, quòd succedat in bonis viri in quartam : etiam solis transuersalibus existentibus.ibidem.nu.2.
Vxor non lucratur fructus donationis propter nup.& ibi, quæ vtilitas erit mulieriṫin authen.de æquali.do.&c.nu.5.fo.47.
Vxor in augmento facto per virum, non præfertur creditoribus. ibidem.numero.8.
Confessio viri confitentis se habuisse centum nomine augmẽti, non præiudicat creditoribus.ibidem.
Vxor præfertur omnibus rebus datis per eam in dotem:& quando hoc fitṫin authe.vt exact.instã.do.nu.3. fo.46.
4 Vxor cui sunt relicta alimenta per testatorem in domo ipsius testatoris non perdit legatum, si cõmodè ibi morari nõ potest.in.l.Caio, §.imperator.nu.2.ff.de alimen.& cibar.lega.fo.91.

Index ſingularium materiarum.

Vxor quæ alitur à viro debet omnia in domo facere. ibidem. nu.3.

Vxor alicuius, ratione patrimonij, dicitur ciuis. in. l, ciues quidē. nu. 11. C. de incolis & vbi quis. lib. 10. fo. 25.

6 Vxor efficitur ciuis illius ciuitatis vnde eſt vir. in. l. imperatores. §. antepe. ff. ad municip. & de inco. nu. 3. fo. 243.

6 Vxor poteſt accuſare de morte mariti. in. l. certis. ff. de publ. iudi. numero. 2. fo. 156.

4 Vxor cui fuerunt relicta quæ eius cauſa parata erant, vt habeat relictum requiritur quòd ſit vxor tempore mortis. in. l. vxori. nu. 1. ff. de auro & argento legato. fo. 93.

Vxor pro dote, non impedit confiſcationem bonorum viri. in. l. ſi vacantia. nu. 1. C. de bonis vacant. & eorum incorpora. lib. 10. fol. 10.

4 Vxor quando petere poſsit alimenta præterita à viro. in. l. libertis quos. §, manumiſsis. nu. 3. ff. de alimen. & ciba. lega. fo. 92.

Vxor ſi verberatur à viro, licitè poteſt diuertere. in. l. cū ſatis, nu. 7. C. de agrico. & cenſi. lib. xj. fo. 47.

4 Vxor cui per maritum fuit relictus victus & veſtitus, non adiecto quòd ſtaret in domo ſua, pōt ſtare vbi vult, & habebit alimenta, in. l. libertis. §. lucius. nu. 3. ff. de alimen. & ciba. lega, fo. 88.

7 Vxor quando poſsit vēdicare rem dotalem. in. l. doce ancillam. numero. 1. C. de rei vendica. fo. 126.

Vxor tranſiens ad ſecundas nuptias, quando priuetur proprietate donatiōis ante nuptialis? vbi ponit quinq; iura. in. §. & ante nos. nu. 5. in authen. de non eligendo. &c. fo. 6.

Vxoratus quando poteſt effici clericus, tam de iure ciuili, quàm canonico. in. §. hæc autem de eo. nu. 3. in authē. qūo opor. epiſ. fo. 11.

3 Vxore relicta domina, & vſufructuaria mortuo filio in pupillari ætate ſubſtitutus pupillo vxori præſtat vſumfructum. in. l. & ſi contra, nu. 2. ff. de vulg. & pup. ſub. fo. 152.

4 Vxore relicta domina, & maſſaria, vel domina, & dominatrice: īportatur quædā præeminētia in domo. in. l. titia cum. §. titia. nu. 4. ff. de lega. ſecundo. fol. 34.

6 Vxore damnata ad mortem, quando publicetur dos? in. l. quinq; legibus. ff. de bo. damna. nu. 1. fo. 209.

Vxore diuertente culpa ſua, filij apud virum aluntur, expenſis matris, ſi eſt diues. in. §. illud quoq;. numero. 1. in authen. vt liceat mat. & auiæ. fo. 52.

6 Vxore dānata an publicetur dos? remiſſiuè. in. l. ſupplicij. ff. de bo. damna. numero. 7. fol. 208.

6 Vxorem alterius qui ſæpius adit vna tātum pœna punitur. in. l. vulgaris. ff. de furtis. nu. 1. fo. 122.

4 Vxores rebellium, ſi ex forma ſtatutorum non poſſunt ſtare in ciuitate, ipſis effectis viduis poterunt ſtare. in. l. titia. §. vſuras. nu. 2. ff. de legatis ſecundò. folio. 47.

4 Vxori ſunt relictæ dotes ſuæ: & poſtea hæres inſtituta & rogata reſtituere alij: hæredes vxoris non poſſunt detrahere dotem, niſi probent illam dotem datam eſſe. in. l. qui vxori. numero. 1. ff. de auro & argento legato. fo. 94.

8 Vxori ſi relinquuntur centum, quādiu in domo teſtatoris manſerit & ad ſecunda vota non tranſierit, an videatur indicta viduitas. in. l. ſed quid apud. nu. 1. C. de indict. vidui. fo. 43.

3 Vxori rectè ſoluitur vt redimat conſanguineos ab hoſtibus vel eos egentes alat. in. l. quamuis. nu. 3. ff. ſolu. ma. fo. 14.

3 Vxori per virum iuſtè ſoluitur vt impleat votum à ſe factum pro anima ſua, vel alterius coniuncti. ibidem. nu. 4.

4 Zona miſſa per virum vxori nō dicitur donata, ſed ad vſum data, vt honeſtius incedat. in. l. hic titulus. §. nec caſtrenſe. nu. 10. ff. de colla. bono. fo. 172.

FINIS.

BARTOL
Index
.10.

102

102

colorchecker CLASSIC
calibrite
mm